THESAURUS LINGUAE LATINAE

This file contains a part of the *Thesaurus Linguae Latinae* (ThLL), published in print in Leipzig *et al.* 1900–. Please check on our website (www.thesaurus.badw.de) whether you have the latest version of the file (the version is indicated in the last line on this page).

The **abbreviations** used in the ThLL are explained in the *Index librorum*, which has basic information on all Latin texts from Antiquity (incl. chronology and editions). It is regularly updated and can be consulted on our website: www.thesaurus.badw.de.

Navigating in this file

This file has a **bookmark for every headword**, including those in the *Addenda et Corrigenda* (in vols. VII/2, IX/2, X/1, X/2, *Onomasticon* C & D). You can use the list of bookmarks for fast navigation and to get an overview over the entries. Please note that the list of bookmarks=headwords may not (yet) be complete.

Searching in this file

You can search through the bookmarks/headwords in many pdf-readers after activating the option 'include bookmarks' (or similar) in the search menu.

The file includes an uncorrected OCR text, which may be useful for copying short phrases. **You can search through the text, but may not find what you are looking for – even if the information is contained in the printed volume.** Due to the complexity of the typeface and the age of the print the searchable text (*behind* the page on the screen) is only partially correct and thus may differ from the digital reproduction (= what you see on the screen). **The text of the print** (and its digital reproduction) **is the only authentic version of our dictionary**.

For full-text searches you can use the ThLL-database published by *De Gruyter*™ (available in research libraries).

License and limitations of use

This work is offered to you under a *Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND* license (explanation here). In addition, you are not allowed to print or modify (parts of) this file or to upload it to a public website (**no file-sharing**). We kindly ask you to respect these restrictions. Instead, please refer fellow researchers to our website. Continued access to this version of the ThLL depends on your acceptance of these conditions. Please also leave this page and the watermark in the file.

Further information

We are enthusiastic about cooperation with academic researchers anywhere in the world. Please include references to the ThLL in your publications where relevant. If you have a lexicographical question about the Latin of Antiquity which cannot be answered from the published volumes of the ThLL, please contact us; contact information is on our website: www.thesaurus.badw.de.

Enjoy working with the Thesaurus Linguae Latinae!

Michael Hillen, General Editor and Project Leader
Munich, February 2019

version 1 (6 February 2019)

THESAVRVS LINGVAE LATINAE

EDITVS AVCTORITATE ET CONSILIO
ACADEMIARVM QVINQVE GERMANICARVM
BEROLINENSIS GOTTINGENSIS LIPSIENSIS
MONACENSIS VINDOBONENSIS

ONOMASTICON
VOLVMEN III
D

MDCCCCXIV—MDCCCCXXV
LIPSIAE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

THESAVRVS LINGVAE LATINAE
ONOMASTICON
VOLVMEN III

D

D. *sic notantur* Decimus *al., quae in fine huius litterae enumerabuntur. inc.*: Corp. VIII 6267—6291 (*in titulis reip. Phuensium, in Numidia*) G. D. A(ugusto?) s(acrum). *cf.* 19253 *sqq. sim.* 19271 ⟨G.⟩ D. Phuen⟨s⟩es.

D⟨...⟩ *vicus Antiochenus.* Corp. III 6814 (*Antiochiae Pisidiae*) ⟨v⟩ic(...) D⟨...⟩.

dat. **D...bidi** *cogn. Dianae.* Corp. II 5889 (*in prov. Tarrac., periit*) Dian⟨a⟩e D⟨...⟩bidi sac⟨rum⟩.

D⟨...⟩netlhus *cogn. barb.* Corp. II 4975, 16 (*in signaculo, graphio scr.*) Ti. Claudi D⟨...⟩netlhi.

Da⟨...⟩ *cogn. vir. inc.* Corp. VI 23939 (*in biling., periit; Δα⟨...⟩*). 31313. Inscr. Ephem. epigr. IX 461, 21 (*Ostiae*). Corp. XIV 3658. IX 267. *mul.*: Corp. III 14348 (*in Pannonia inf.*) Claudia Da⟨...⟩. *cf.* Daphnus, -e; Datus; Dada *al.*

Daa *cogn. mul. barb.* Corp. VIII 7681 (*in Numidia, periit*) Pupia -a.

?**Daama** *nom. mul.* Martyrol. Hier. 6 Kal. Iun. (*in Africa*) -(a)e (*Bern.*; darmi *Ept.*; da ame *Wiss.*).

Daamano *nom. hebr. dub.* Itala Ios. 16, 7 (Lugd.) *in* -o et Ataroth *venit terminus gentis Ephraim.* LXX *Μαχώ* (*deest Alex.*; *al. etiam Δαμά vel Δαμὰ καὶ Μαανώ*). Vvlg. *deest.*

gen. **Daarī** *nom. vir. barb.* Inscr. christ. Brit. 101 (*saec. V—VI*) Tunccetace ⟨ux⟩sor -i.

Dabana *castellum Osrhoënes.* *cf. Fraenkel, PW. IV 1946 et Streck, PW. suppl. I 333.* Not. dign. or. 35, 5 = 17 -a. Amm. 23, 3, 7 Davanam venit castra praesidiaria, unde ortus Belias funditur in Euphraten. *cf.* Dabra?

Dabanegoris *regio Arabiae.* Plin. nat. 6, 150 -is regio. *cf. D. H. Müller, PW. IV 1946; Müller, geogr. gr. min. I p. LXXIII.*

Dabar *nom. vir. punicum.* Sall. Iug. 108, 1 -r, Massugradae filius, ex gente Masinissae, ceterum materno genere impar — nam pater (mater *al.*) eius ex concubina ortus (orta *al.*) erat. 109, 4 -r. 112, 1 per -rem. Corp. VIII 15480 (*in prov. procos.*) -r Ortiniis f⟨il.⟩. 15481 Datus -ris f. 17357 M(...) Anionis -ris f. Vtine(n)s(i)s. *cf.* 6704 (*in Numidia*) Arator Dabaris (*sc.* filius?). *cf.* Dabri.

Dabastana *v.* Dadastana. **Dabbasth** *v.* Debbaseth.

Dabellī *gens Aethiopum.* Plin. nat. 6, 190 (*v. l.* dabeli, davelli, davalli; daneli *vulgo*). 6, 196 ad -os (diabellos *R*).

Dabereth *urbs tribus Issachar*, הַדָּבְרַת. *interpret. hebr. l. 44.* *cf. Benzinger, PW. IV 1947, 8; Encycl. bibl. I 983 s.* Daberath. Vvlg. Ios. 19, 12 ad -th (LXX: *Δαβιρωϑ Vat., Δαβραϑ Alex.*; Itala Lugd. Dabiroth). 21, 28 -th (*τὴν Δεββά Vat., Δεβράϑ Alex.*; Lugd. *deest*). I par. 6, 72 -th cum suburbanis suis (*τὴν Δεβερὶ ... καὶ τὴν Δαβώρ Vat., Τάδερ et Ἄμως Alex.*). Hier. nom. hebr. p. 26, 29 Dabrath loquela. sit. et nom. p. 116, 9 Dabrath in tribu Issachar, urbs separata Levitis (Evseb. p. 250, 72 *Δαβράϑ*). Ps. Rvfin. Ios. bell. Iud. 2, 26 p. 701 Bas. ex vico Damaritarum (*Δεβαρίϑϑων vel Δαβ-*Ios.). Dabira Hier. *p. 2, 8.*

Dabīr *nom. hebr.*, דְּבִיר. *cf.* dabir. *interpret. hebr. p. 2, 4.* **1** Vvlg. Ios. 10, 3 ad -r regem Eglon (LXX: *Δαβίν Vat., Δαβείρ Alex.*; Itala Lugd. Debam). Hier. sit. et nom. p. 118, 22 Eglon ... cuius regem nomine -r interfecit Iesus. **2** *opp. tribus Iuda* (Hier. sit. et nom. p. 115, 28; *sed v p. 2, 7*). *cf.* Cariathsenna *et* Cariathsepher; *Encycl. bibl. II 2687 s.* Kirjath-Sepher. Vvlg. (*et* Itala Lugd.) Ios. 10, 38. 39 (*Δαβίρ Vat., Δαβείρ Alex., hic et infra*). 11, 21 (Itala Lugd. Gabir). 12, 13 rex -r (Lugd. -r). 15, 15 ad habitatores -r quae prius vocabatur Cariathsepher id est civitas litterarum (*cf.* Itala Lugd. *et* Aug. quaest. hept. 7, 3; Lugd. *et* Vvlg. iud. 1, 11. Hier. sit. et nom. p. 115, 27. 116, 1 *v.* Danna. Lib. geneal. chron. I p. 188, 501). 15, 49 Cariathsenna haec est -r (Lugd. civitatem litterarum, haec est -r). 21, 15. Hier. nom. hebr. p. 26, 24 -r loquens vel loquela aut ursum timens (*sim.* p. 26, 25, *cf. l. 6*). Dabira: Cypr. Gall. Ios. 366. 443 -am ... gentem. iud. 95. Hier. nom. hebr. p. 26, 25 -a (*cf. l. 5*). sit. et nom. p. 115, 19 -a (Didara *H*) civitas in tribu Dan, cuius regem interfecit Iesus. est autem et alia (*καὶ νῦν ἐστὶν ἑτέρα* Evseb.) villula Iudaeorum in monte Thabor regionis ad Diocaesaream pertinentis (*sc.* Dabareth, *q. v.*). **3** *opp. Galaaditis trans Iordanem, in tribu Gad*; לִדְבִר. *cf. Encycl. bibl. III 2810 s.* Lodebar. *v. praeterea* Lodabar. Vvlg. Ios. 13, 26 usque ad terminos -r (*Δαιβών Vat., Δαβείρ Alex., Δεβείρ, Δαβών, Δεβώρ al.*; Itala Lugd. Debor). Hier. sit. et nom. p. 115, 31 Dabor (*Δαβείρ* Evseb.) super Iordanem civitas Amorraeorum. **4** *i. q.* Dabareth, *v. l. 8.*

Dabiroth *v.* Dabereth.

Dabitha *opp. Babyloniae.* Plin. nat. 6, 131 oppidum eius (*i. regionis Parapotamiae*) -a. c⟨ui⟩ iungitur Chalonitis cum Ctesiphonte (*sic Mayhoff; trad.* Dabithac, *etiam* -tac, -tach, -thac et, -thaec et).

Dablae *locus Bithyniae.* Ptol. 5, 1, 3 *Δαβλεῖς.* *cf. Ruge, PW. IV 1947.* Itin. Anton. Aug. p. 141, 4 -is. Itin. Burdig. p. 574, 1 mansio -ae (doblę *V*). Tab. Peut. 9, 3 -is. Ravenn. p. 112, 2 Pablis. *praeterea v.* Dadybra.

Dablan *opp. Persidis.* Tab. Peut. 12, 1. *cf. etiam* dablan.

Dablia *v. p. 9, 39.* **Dabon, -borum** *v.* Danaba. **Dabor** *v. l. 13.*

Dabra *opp. Syriae.* Conc. Calch. a. 451 Mansi 7, 170^A Theodoro civitatis -orum (*Δάβρων*; *v. l.* Danaborum, Dahaborum) *episcopo sub episcopo Damasci constituto.* *vix i. q.* Dabereth, *potius cf. c.* Dabana, *q. v.*

Dabrath *v.* Dabereth.

Dabri *nom. vir. hebr.*, דִּבְרִי. Vvlg. lev. 24, 11 Salumith, filia -i de tribu Dan (*Δαβρεί Vat., Δαβρί Alex.*; Itala Lugd. *deest*). *cf.* Dabar.

Dabsilis *v.* Dapsilis.

Dabuas *loc. Numidiae.* Ravenn. p. 152, 13. *fort. cf.* Ptol. 4, 3, 8 *Δαβία*; *sed v. adn. Muelleri.*

Dac(...) *notatur cogn. inc.* Corp. XI 6695, 105 (*in amphora*) Cl. Dac. *cf. etiam* X 1316. *cf.* Dacus, Daciscus *al.*

1. Daca *v.* Daci *p. 4, 10 et* Dacus, -a, -um.

2. Daca *v.* Daia. **Daca⟨laifus⟩** *v.* Dagalaifus.

Dacar *nom. vir. hebr.* Hier. nom. hebr. p. 41, 18 -r compungentes. *pertinet ad* Vvlg. III reg. 4, 9; *cf.* Bendecar.

Daccicus *v.* Dacicus *p. 6, 28.*

Dacciscus -a, -um *v.* Daciscus *p. 7, 76.*

Daccius *nom. gent. et vir. orig. celt.* *cf.* Dacco, Daccus, *etiam* Da⟨c⟩illus *sim.* Corp. XIII 8182 (*Coloniae*) Q. -us Sabinus (*in latere antico* -i(us) Sabi(nus); *cf. l. 53*). 10010, 736 (*in vasculis*) -us f(ecit) *vel* -u(s) f. (*inde emenda* VII 1336, 393 -u(s) ⟨f.⟩). 10025, 34 (*in vasculis vitreis*) -us f.

Dacco *nom. vir. celt.* *cf.* Daccius, Daccus; Daco, Dago. Greg. Tvr. Franc. 5, 25 de interitu -nis ... -o, Dagarici quondam filius. Corp. V †1645 (*Aquileiae*) -o.

Daccus *cogn. vir. celt.* *cf.* Daccius, Dacco; *etiam* Dacus *p. 4, 34*, Da⟨c⟩illus *sim.* Corp. XIII 6389 (*in Germania sup.*) cura Quinti -i (*cf. l. 45*). 10010, 737 (*in vasculis*) -us, *etiam* Dacus.

?**Dacenchris** *vel* -us *trad. nom. insulae* Plin. nat. 4, 57; ⟨et⟩ a Cenchr⟨e⟩is *nunc Mayhoff.*

Dācēnsis *v. p. 7, 67.* *gen. Δακήων v. p. 7, 28.* **Dācēs** *v. p. 3, 14.*

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Dachar *nom. regis* CYPR. GALL. gen. 481 (VVLG. gen. 14, 9 Thadal, *q. v.*).

?**Dachiot**(...). CORP. III 14379 (*in Arabia*) coh(ortis) I ⟨Fl(aviae)⟩ Can⟨at⟩hen(orum) et Dachiot(...).

?**Dachis** *nom. vir. barb.* CANON. Migne 56, 375^B -is Beroniciae *episcopus 'Libyae superioris'* (*v. l.* dacis, daches). 56, 767^A Daches (*v. l.* Dattres, Dathis).

?**Dachontius** *cogn. vir.* CORP. VIII 15291 (*in prov. procos.*) Cornificius -us. *videtur esse* Dracontius.

Dāchus *v.* Daci *p. 4, 36.*

Dācī *populus Thracicus trans Danuvium. cf. Brandis, PW. IV 1948 s.* Dacia. *gr.* Δακοί (*acc.* Δᾶκας APPIAN. frg. 16 = ZONAR. 11, 21; *cf.* ZOSIM. 2, 33, 2. 3, 10, 2 *et l. 14*). *cf.* Dagae; *v. etiam* Getae Got(h)i; *pro Dahis v. p. 13, 26.* Dá- *infra l. 61.* Daqus: CORP. VI 3236. *de compendiis v. infra l. 67. 78 sqq.* Dācēs IORD. Rom. 217. Dācii *infra l. 46.* ISID. orig. 9, 2, 90 -i autem Gothorum soboles fuerunt (*cf. l. 24*), et dictos putant -os quasi Dagos, quia de Gothorum stirpe creati sunt (GLOSS. III 513, 35 -i Gothorum gens). CAES. Gall. 6, 25, 2 *Hercynia silva* pertinet ad fines -orum et Anartium. HOR. sat. 2, 6, 53 numquid de -is audisti? (*sc. ad Danuvium sub Cotisone; cf. p. 4, 20*). MON. Ancyr. 5, 47 *Danuvium* ⟨D⟩a⟨cor⟩um transgressus exercitus ... victus ... ⟨est et postea tran⟩s Dan⟨u⟩vium ductus ex⟨ercitus me⟩us -orum gentes im⟨peria populi Romani perferre coegit?⟩. POMP. TROG. prol. 32 incrementa -orum per Burobusten regem (IVST. 32, 3, 16 -i quoque suboles Getarum sunt; *cf. l. 15*). LVCAN. 3, 95 iuncto Sarmata velox Pannonio -isque Getes admixtus. 8, 424 arctoum -is Rhenique catervis imperii nudare latus (*cf.* ADNOT. *ad l.*). PLIN. nat. 4, 80 *a Danuvio* in plenum quidem omnes Scytharum sunt gentes ... alias Getae, -i Romanis dicti, alias Sarmatae *eqs.* ... montes vero et saltus (*sc. inter Danuvium et Hercynium saltum usque ad Pannonica hiberna*) pulsi ab iis (*i. Iazygibus*) -i ad Pathissum amnem ... tenent (*cf.* MART. CAP. 6, 663). 4, 100. 6, 219. 7, 50 quarto partu -orum originis notā in bracchio redditā (redditur *codd.*). 22, 2 maresque etiam apud -os et Sarmatas corpora sua inscribunt. STAT. silv. 1, 1, 27 das (*i. Domitianus*) Cattis -isque fidem (*cf.* 3, 3, 169 SVET. Dom. 6, 1 AVR. VICT. Caes. 11, 4 EVTR. 7, 23, 4). 1, 4, 91. 3, 3, 117 truces ... -os. Theb. 1, 20. MART. 6, 10, 7. 7, 30, 1 das (*sensu obsceno*) Parthis, das Germanis, das, Caelia, -is. FRONTIN. strat. 1, 10, 4 Scorylo, dux -orum. 2, 4, 17 a Scordiscis -isque. TAC. hist. 3, 46 -orum gens numquam fida. 4, 54 a Sarmatis -isque (*cf.* Germ. 1 SVET. Tib. 41 CLAVD. 3, 310). SVET. Iul. 44, 3 Aug. 8, 2. 21, 1. FLOR. epit. 4, 12, 3 Thraces et -i, Sarmatae atque Germani. 4, 12, 18 -i montibus inhaerent. HYG. mun. castr. 29. FRONTO p. 205 N. post ingentia -orum falcibus illata volnera. AMPEL. 6, 4. 47, 7. VIB. SEQ. geogr. p. 157, 27 -i Scythae Europae. ITIN. Alex. 7 -os Moesosque ... superat *Alexander* (Dahas Mesosque *cod.*). CAPITOL. Pius 5, 4 LAMPR. Comm. 13, 5. LACT. mort. pers. 23, 5 censui ... quem Traianus Daciis (*defendit Lenglet*; datiis *cod.*, Dacis *Baluze*) ... rebellantibus ... imposuit. IVST. 32, 3, 16 VIR. ill. 79, 5. AVR. VICT. Caes. 13, 3 domitis in provinciam (*cf. p. 4, 62 al.*) -orum pileatis (*cf. p. 4, 28*) †satisque nationibus, Decibalo rege (*cf.* RVF. FEST. 8, 2). PS. AVR. VICT. epit. 2, 9 EVTR. 7, 9 AVIEN. orb. terr. 443. AMM. 21, 10, 3 mediterraneis (*cf. p. 6, 4*) -is et Serdicae. 31, 5, 16. VEG. mil. 1, 28 -os autem et Moesos et Thracas in tantum bellicosos semper fuisse manifestum est, ut ipsum Martem fabulae apud eos natum esse confirment. HIER. chron. a. Abr. 2102. 2106 (= PROSP. chron. I p. 418, 524). 2117 (= PROSP. chron. I p. 420, 559 CASSIOD. chron. II p. 140, 745). 2184 CLAVD. 8, 318. PAVL. NOL. carm. 17, 17 ibis Arctoos procul usque -os (*cf. etiam p. 5, 70*). 17, 143 PS. APVL. herb. 2 pr. *al.* (*de lingua*). OROS. hist. 6, 22, 2. 7, 10, 4 (= TAC. hist. frg. 6) Diurpanei -orum regis. PRISC. perieg. 296 IORD. Rom. 247. 267 RAVENN. p. 32, 5. 203, 4. 204, 8. CORP. XIV 3608 (*Tibure*) 19 régibus Bastarnárum et Rhoxolánorum filios, Dácorum frátrum (*cf. Vollmer, Rh. Mus. 53, 637*) captos aut hostibus éreptos remisit *Plautius Silvanus* (*sub Nerone*). INSCR. Sitz.-Ber. Berl. Ak. 1903 p. 817 (*aet. Domitiani*) Decebali regis -orum. CORP. VI 1444 (*a. 107*) *Traianus* gentem Dacor(um) et regem Decebalum bello superavit. XII 105 (*in Alpibus Graiis, a. 107/8*) *Traiano* ... devictis -ís Foroclaudienses. III 14437² (*in Moesia inf., saec. II fin.*) adver(sus) Dac(os) *termini positi* ... opus h(oc) excessent Dac(i). *in re militari:* (*cf. Mommsen, Eph. epigr. V 185; Cichorius, PW. IV 278, 36 sqq.; Ruggiero, Diz. epigr. II 1458*): **a** NOT. dign. or. 38, 23 (*in Armenia*) ala prima Vlpia -orum, Suissa. CORP. VI 1333 (*sub Pio*) praef(ectus) alae primae Vlpiae -orum. **b** CONST. veteran. 110 (*a. 157*) p. 2328⁷¹ int. 7 *coh.* I Vlp(ia) Dacor(um). NOT. dign. or. 33, 33 (*in Syria*) cohors prima Vlpia -orum, Claudiana. **c** CONST. veteran. 57 p. 1982 extr. 8 (*a. 146, in Britannia*) *coh.* ⟨I⟩ Ae⟨l⟩ia Dacor. NOT. dign. occ. 40, 44 tribunus cohortis primae Aeliae -orum, Ambloganna. CORP. VII 806 coh. Aelia -orum. 808 (*a. 237*) ⟨co⟩h. I Ael(ia) Dac⟨orum⟩. 809 ⟨c⟩oh. I. Ael. Ḍac. (*notatur* Dac. *etiam* 811—815. 817. 821. 838; *cf. l. 82 sqq.*). 816. 826 deo Marte cohortis pri(mae) ⟨A⟩el. Da(corum). 837 ⟨coh. I⟩ Ae. D. 867. 886 (?). 975 coh. I Dac. INSCR. Ephem. epigr. VII (*ad* Corp. VII) 1071. IX (*ad* Corp. VII) 1209. 1210 (*cf.* p. 600). *praeterea:* CORP. VII 818 coh. I Aeli(a) Dac. An⟨t⟩o⟨niniana⟩. 819 coh. I Ael. Dac. Gordiana. 820 coh. I Ael. Dac. Postumi⟨ana⟩ (822). 823 coh. I Ael. Dac. Tetricianor(um). **d** CORP. III 10255 (*in Pannonia inf.*) coh. II Aug(ustae) Dac(orum) p(iae) f(idelis) (miliariae) eqq(uitatae). **e** CORP. III 15184¹⁶ (*in tessera Pannoniae sup., post Marcum*) optio cohortis II Aur(eliae) -orum. **f** CORP. III 600 (*in Macedonia, Traiani aetate?*) *coh.* III -orum *equitatae.* **g** CORP. III 14211⁹ (*in Moesia inf.*) coh. gem(ina) -or(um) Gordiana. *praeterea cf.* CORP. XIV 2618 (*Tusculi, periit*) praef(ecto) coh. I Da⟨corum?⟩. XI 558 (*Caesenae*). III 12382 (*in Moesia inf.*). **h** CORP. III 1193 (*in Dacia, sub Sept. Sev.*) vexil(lationis) -or(um) Parthic(ae). **i** NOT. dign. or. 6, 43 -i (*inter legiones palatinas*). *sing.* (*plerumque sensu collectivo*) **Dācus**, -a. *fem. l. 31. 33. masc.* Daca: VEN. FORT. carm. 6, 5, 219 (= INSCR. christ. Hisp. 379a) Thrax, Italus, Scytha, Persa, Indus, Geta, -a, Britannus. VERG. georg. 2, 497 coniurato descendens -us ab Histro (SERV. auct. *ad l.* Aufidius Modestus legisse se affirmabat, hunc morem esse -orum, ut cum ad bella proficiscerentur, non prius rem capesserent quam de Histro ... haurientes ore in modum sacri vini, iurarent, non se ... regressuros nisi hostibus caesis. SCHOL. Verg. Bern. *ad l. v.* Dani). HOR. carm. 1, 35, 9 te (*i. Fortunam*) -us asper, te profugi Scythae ... metuunt. 2, 20, 18 qui dissimulat metum Marsae cohortis, -us. 3, 6, 14 -us ... missilibus melior sagittis. 3, 8, 18 occidit -i Cotisonis agmen (*cf.* SCHOL. *ad l.*). SEN. nat. 1 praef. 8 ultra Istrum -us non exeat. LVCAN. 2, 54 hinc -us, premat inde Getes. SIL. 1, 324 -us ut armiferis Geticae telluris in oris, spicula qui patrio gaudens acuisse veneno fundit. STAT. silv. 1, 1, 7 *Domitianum* attoniti vidit domus ardua -i. MART. 6, 76, 5. TAC. hist. 1, 2 nobilitatus cladibus mutuis -us. 3, 46 -us Germanusque. CLAVD. 7, 28 iaculum -i. PAVL. NOL. carm. 17, 249 et Getae currunt et uterque -us, qui colit terrae medio vel ille divitis multo bove pilleatus (*cf. p. 3, 49*) accola ripae (*cf. p. 5, 79. 6, 4. 17*). SIDON. carm. 5, 475 Neurus, Chunus, Geta, -us, Halanus *eqs.* (*sim.* MART. BRAC. in bas. 14; *cf. etiam supra l. 11*). NOT. Tir. 86, 49. CORP. VI 1801 (*periit*) Ziai Tiati fil. -ae uxori Piepori regis Coísstobocensís. 2495 nat(ione) -us (2696. 3191. 3200. 3227. 3234. 3236. 3238. 3277. 3288. 32786. XIII 6824. III 14355¹⁵ nat. -a [*mul.*]. 14644). III 13379 domo -us. *cogn. et nom. vir.* (*cf. p. 6, 20. 7, 84; etiam* Daccus *sim.*): CANON. Migne 56, 775^B -us Macedoniae *episcopus* (386^A Dachus). CORP. VI 200 (*a. 70*) VI 7 L. Avilius -us. 7407 (*saec. I*) -us insularius. XV 3994 (*in amphora*) Marci -i. *item* 4144 (*a. 145*) -i. 4307. 4308. 4340. INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. IX) 242, 20 (*amph. Tarentina*). CORP. III 7309, 39 (*Deli*). CORP. XIV 3564 (*Tibure, periit*) P. Aquillius P. l. -us ma(gister) quinq(uennalis). X 4030 (*Capuae, periit*) C. Auli C. C. l. -i. XI 28 (*Ravennae*) Q. Decimius -us. V suppl. ital. 1080, 154 (*in vasculo*) -i. XIII 6238 (*in Germania sup.*) Val(erius) -us. *agn.:* CORP. VIII 8562 (*in Mauretania Sitif.*) Fortunatus qui et -us. *adi.* **Dācus**, -a, -um: STAT. silv. 1, 2, 180 -asque ... exuvias. 4, 2, 66 modo Germanas acies modo -a (*Ital.*, flaca *M*) ... proelia. MART. 1, 22, 6 -us ... puer. 9, 35, 5 ducis -i. IVV. 4, 111 vulturibus ... -is. TREB. Claud. 15, 2 Thracios, Moesos, Dalmatas, Pannonios, -os exercitus. CORP. VII 944 (*periit*) cives -us.

Dācia *regio Dacorum, inde a Traiano prov. Rom. cf. Brandis, l. l.; Ruggiero, Diz. epigr. II 1440; Corp. III p. 160. gr.* Δακία (*sed cf. p. 5, 9*). *in codd. etiam* Datia. *notatur in titulis et nummis saepe* Dac.; Da.: *p. 5, 14*, D.: *p. 5, 39.* PLIN. nat. 1, 4, 25. TAC. Agr. 41 in Moesia -aque. hist. 3, 53 (asiam *trad.*). PLIN. epist. 6, 31, 8 (*ed. Pomp. Laeti*; clacta, patia *codd.*). BALB. grom. p. 93 postquam ergo maximus imperator (*i. Traianus*) victoria -am proxime reseravit. FLOR. epit. 3, 4, 6 Curio -a tenus venit. 4, 12, 19 Verg. p. 184 FRONTO p. 217 N. VLP. dig. 50, 15, 1, 8. DIMENS. provinc. 8 -a Getica finiuntur ab oriente desertis Sarmatiae, ab occidente flumine Vistula, a septentrione oceano, a meridie flumine Histro (*cf.* DIVISIO orb. 11. 13). SPART. Hadr. 6, 7. 7, 3 Carac. 5, 4 LAMPR. Comm. 13, 5 CAPITOL. Pert. 2, 4. 10 LACT. mort. pers. 4, 3 Carpos, qui tum (*sub Decio*) -am Moesiamque occupaverant. OPT. PORF. carm. 18, 8. EVTR. 8, 2, 2 *Traianus* -am Decebalo victo subegit, provincia trans Danuvium facta in his agris, quos nunc Taifali, Victoali et Tervingi habent (*cf.* HIER. chron. a. Abr. 2118). 8, 6, 2. 9, 8, 2 -a, quae a Traiano ultra Danuvium fuerat adiecta, tum (*sub Gallieno*) amissa est (*cf.* RVF. FEST. 8, 2). SCHOL. Iuv. 4, 112. OROS. hist. 1, 2, 53 in medio *ad Danuvium* -a ubi et Gothia (= COSMOGR. 2, 21 ISID. orig. 14, 4, 3; *cf. l. 75*). 7, 22, 7 -a trans Danuvium in perpetuum aufertur. IORD. Rom. 247 -am quoque ultra Danuvium sitam ... vicit *Augustus.* Get. 34 introrsus illis (*i. Tisiae, Danuvio, Flutausi* [= *Alutae, ut videtur*]) -a est, ad coronae speciem arduis Alpibus emunita. 38. 39. 73 in -a ... -am dico antiquam (*cf. p. 5, 60*), quam nunc Gepidarum populi possidere noscuntur. quae patria in conspectu Moesiae sita trans Danuvium corona montium cingitur, ... haec Gotia (*cf. l. 68*), quam -am appellavere maiores, quae nunc ... Gepidia dicitur. 226 ab -a et Pannonia provinciis, in quibus tunc Hunni ... insidebant. RAVENN. p. 286 ad frontem eiusdem Albis Datia minor dicitur, et dehinc super ex latere magna et spatiosa Datia dicitur: quae modo Gipidia ascribuntur; in qua nunc ⟨H⟩unorum gens habitare dinoscitur (*item* p. 202, 13 Datia prima et secunda *eqs.* ... utrasque -as. p. 203, 16). NOT. Tir. 86, 50. CORP. VI 1523 (*a. 157*) leg(ato) Aug(usti) prov(inciae) -ae (*cf.* III 1461. 1465. 2830 [*a. 127*]. 7972 INSCR. arch. Anz. 1912 p. 533). 1645 (*saec. III*) duci leg(ionum) Dac(iae). 2425 nat(us) provinc. -a

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

leg(ione) XIII gem(ina) (*cf.* XIV 3625. VIII 14854). 2602 [h]oriundus ex provincia -a (III 14406a. VIII 2772. 17622). 2698 (*periit*) domo -ae regione Scodrihese. 3419 nat(us) -a (*cf.* 3456). 3529. 32933. XI 1836 (*a. 261*) trib(uno) ... leg(ionis) -ae. III 371 natus in -a provincia in vico Valentiniano. 2086 ne⟨g(otiatores)⟩ ex pro(v.) -a. 2866 (*periit*) civitatis Paralisensium (*cf. l. 38*) provinciae -ae. 3336. 3660. 7505 (*a. 170*). 7688 ⟨sac⟩erdotalis -ae. 7868 (= CARM. epigr. 1558) -a te voluit, possedit Micia (*nom. opp.*) secum. 8032. 14184⁹ (*Tyanae*) or(iunda) -a ... γενηθέντα ἐ⟨ν⟩ Δακεία. CONST. veteran. 37 p. 868 (*a. 110*) ext. 14. 66 p. 882 (*a. 157?*) int. 12 (*suppl.*). 87 p. 893 (*a. 230*) ext. 18 colonia Malve(n)se ex -a (*cf. l. 32*). CORP. II 3230. 4461. INSCR. graec. Rom. Cagnat III 618 ὑπατικοῦ ... -ας. INSCR. graec. XII 2, 125 βουλευ(τὴς) -ας κολωνείας Ζερμιζεγ⟨ε⟩θούσης. INSCR. numm. Cohen II p. 30 n. 117 (*Traiani*) Da(cia) cap(ta) (118—121 Dac. cap.). 125—127 -a August(a) provincia. p. 150 n. 526—533 (*Hadriani*) -a (V p. 187 n. 12—29 [*Decii, cum imagine Daciae; item* p. 269 n. 30; *cf. l. 20 sqq. 52*]). V p. 118 n. 250 *sqq.* (*Philippi*) provincia -a (p. 151 n. 77 *sqq.* p. 171 n. 92 *sqq.* p. 199 n. 133 *sqq.* [*Decii*] *al. usque ad Gallienum, v.* p. 472 n. 1357). V p. 187 n. 30—36 (*Decii*) -a felix (VI p. 136 n. 64 [*Claudii*]. p. 184 n. 73 *sq.* [*Aureliani; pertinent ad -am novam infra l. 54*]). -a *personata ut dea*: CORP. III 1063 (*a. 215*) I(ovi) O. M. et ceteris diis deabusque immortalibus et -ae. 7853 I. O. M., Terrae Dac(iae) et Genio p(opuli) R(omani) et commerci. *etiam* 10188, 2 (*in gemma*) -a? *cf. praeterea l. 16 et 52.* *speciatim*: **1** *provincia bipertita inde ab Hadriano*: **a** CORP. V 8660 proc(uratori) prov. -ae superior(is) (*cf.* suppl. ital. 1227). III 4501 domo Sa⟨r(mizegetusa)⟩ Da(ciae) s(uperioris). 7429 *col.* Traianae Sarmizegethusensium ex -a superiore. CONST. veteran. 67 p. 1989 (*a. 158*) ext. 10 in -a super. **b** CORP. III 13795 (*a. 138*) n(umerus) burg(ariorum) et veredario(rum) -ae inf(erioris). CONST. veteran. 46 p. 876 (*a. 129*) int. 7 (ext. 8) in -a imferiore (*sic*). **2** *provincia tripertita inde a Marco*: **a** CORP. VI 1449 (*sub Marco*) p⟨r⟩oc(uratori) prov(inciae) Dac(iae) Malv(ensis). III 13704 pra⟨e⟩sidem prov. -ae Malvensis. *cf. l. 11.* **b** CORP. IX 5439 proc(uratori) Aug(usti) -ae Apulensis (*cf.* V 8659 proc. Aug. prov(inciae) -ae Apolensis. III 1456. 1464. 7127). III 980 tabularius provinc. ⟨Da⟩ciae Apulensis (7955). VI 1377 *l. 43* [III 1500 provinciae Apul(ensis)]. **c** CORP. III 1464 (*cf. l. 35*) item proc(uratori) prov(inciae) *Daciae* Porol(issensis) (6756. 6757. 7662). 8063 (*in tegula*) ex(ercitus) D(aciae) P(orolissensis). VI 1377 *l. 43. cf. l. 6.* *inde plur.* (*sed cf. etiam p. 4, 81. 6, 10*): VLP. dig. 48, 22, 7, 14 praesidibus -arum (*cf. l. 44*). CORP. VI 1377 (*periit, cf.* 31640) leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) provincia⟨rum trium⟩ Dacia⟨rum⟩ ... -ae Apule(n)sis ⟨et Poroliss(ensis)⟩. *cf.* 1520 (*sub Gordiano*) *legato prov.* -arum III (*idem* III 1573 praeses -arum). 31805? III 1153. 1415. 1457 (*sub Marco*). 7750. 7771. III 1174 co(n)s(ulari) Dac(iarum) III (1178. 1374 [*a. 193*]. 1393 [*sub Sept. Sev.*]. 14479). 1176 (*a. 250*) *Decio* restitutori -arum. 1433 (*sub Gordiano*) coronatus Dac. III. 1454 (*a. 241*) concilium prov. -arum III. 7127 proc(uratori) Illyrici per Moesiam inf(eriorem) et -as tres. 8074, 30 (*in tegula*) vexillatio -arum. VIII 20994 (*a. 170*) co(n)s(ulari) et duci trium -arum. *nota*: CORP. III 993 Caelesti Augustae et Aesculapio Augusto et Genio Carthaginis et Genio -arum. 995 -iis tribus et genio leg(ionis) XIII g(eminae). 996 diis deabus -arum et terr ... (*imperf.*). *cf. l. 16. 20 sqq.* **3** *provincia ab Aureliano cis Danuvium restituta* (*cf. nummos l. 20*): PANEG. 5 (8), 3, 3 -a restituta. VOPISC. Aurelian. 39, 7 provinciam Transdanuvinam -am a Traiano constitutam sublato exercitu et provincialibus reliquit ... abductosque ex ea populos in Moesia collocavit appellavitque suam -am, quae nunc duas Moesias dividit (*cf.* EVTR. 9, 15, 1). LACT. mort. pers. 9, 2 in -am novam (ORIGO Const. 5, 13 chron. I p. 8, 23; *cf. p. 4, 72*) transiecto amne *i. Danuvio.* ITIN. Burdig. p. 565, 7. 567, 9 PS. AVR. VICT. epit. 35, 1 (*cf. Groag, PW. V 1351, 50 et l. 80*). 47, 2. EVTR. 9, 22, 1 Galerius in -a haud longe a Serdica natus (HIER. chron. a. Abr. 2306 CHRON. Gall. chron. I p. 643, 444 IORD. Rom. 298; *cf. l. 79*). 10, 4, 1 Licinius ... -a oriundus. RVF. FEST. 25, 2. HIL. op. hist. frg. 2, 15 Prothogenes a -a de Serdica. OPTAT. 2, 1 p. 33, 6. AMM. 22, 1, 3. 27, 4, 5 Succorum ... angustiae, Thracias dirimentes et -am. EXPOS. mund. 57 M⟨oe⟩siam et -am provincias, sibi quidem sufficientes, frigora autem magna habentes; quarum civitas magna Naissus dicitur. HIER. epist. 60, 16, 2. PAVL. NOL. epist. 29, 14 Nicetae, qui ex -a ... advenerat (*cf. p. 3, 56*). PROVINC. laterc. Veron. 5, 2 -a (*in dioecesi Moesiarum*). ORIGO Const. 5, 17 chron. I p. 9, 4. POL. SILV. prov. 5, 14 chron. I p. 539 (*in Illyrico*) -a, Scitia (*sed cf. PW. IV 1976, 18*). COD. Theod. 2, 19, 2 (*a. 321*) = Iust. 3, 28, 28 praesidem -ae. IORD. Get. 38. 39. COD. Iust. 12, 49, 12 pr. (*Anastasii imp.*) cornicularius et primiscrinius et numerarius ... scrinii -ae. 12, 59, 10, 5 (*Leonis*) *ducis* -ae. CARM. epigr. †728 (*Romae*) -a quem genuit, suscepit inclita Ro⟨ma⟩. **4** *denuo bipertita* (*cf. Filow, Klio 12 [1912], 234 sqq.; p. 4, 27*): **a** PS. AVR. VICT. epit. 40, 16 *Galerius* (*cf. l. 62 sq.*) ortus -a ripensi. VOPISC. Aurel. 3, 1 Aurelianus ortus ... -a ripensi (EVTR. 9, 13, 1 IORD. Rom. 290). HIL. op. hist. frg. 2, 15 Vitalis a -a ripensi de Aquis (*cf.* NOVELL. Iust. 11, 5). AMM. 26, 7, 12. NOT. dign. or. 1, 55 *dux* (42, 1. 12. 51 COD. Theod. 15, 1, 13 [*a. 364*]). 1, 121 *praeses*. 3, 16 EPIST. pontif. 300 (*a. 412*) Migne 20, 515B MARCELL. chron. II p. 82, 447, 5. 92, 483 IORD. Rom. *v. infra l. 15* Get. 133. 138. 266 NOVELL. Iust. 11 pr. 131, 1 IVLIAN. epit. novell. 119, 3. CORP. V 8771 centenar(ius) ex off(icio) praef(ecti) Illir(ici), Dac(iae) rip(ensis). MARTYROL. Hier. 4 Id. Apr. **b** AMM. 26, 5, 10 in -a mediterranea. COD. Theod. 1, 32, 5 (*a. 386*) = Iust. 11, 7, 4. NOT. dign. or. 1, 77 *consularis* (HIEROCL. synecd. 654, 2 ἐπαρχία Δακίας μεσογίου ὑπὸ κονσουλάριον). 3, 15 EPIST. pontif. 300 (*a. 412*) Migne 20, 515B. CONC. Ephes. a. 449 Mansi 6, 930B episcopus Remessianensis -ae mediterraneae (*cf.* 610B). IORD. *v. l. 15* NOVELL. Iust. 11 pr. 11, 2. 131, 3 IVLIAN. epit. novell. 119, 3; *cf. etiam p. 3, 51.* *inde plur.* (*cf. p. 4, 81. 5, 40*): INSCR. Klio 12 (1912) p. 236 (*a. 283*) finem posuit (i)nter du⟨as D⟩acias *eqs.* RVF. FEST. 8, 2 sub Gallieno imperatore amissa est -*a* et per Aurelianum translatis exinde Romanis duae -ae in regionibus Moesiae ac Dardaniae factae sunt (*inde* IORD. Rom. 217 *qui pergit*: aliquam partem -am mediterraneam -amque ripensem constituit et Dardaniam iunxit). 8, 3 (IORD. Rom. 218) AMM. 21, 5, 6 ZOSIM. 2, 48, 3. *praeterea*: AVELL. p. 487, 13 (*a. 512*) per Illyricum, Dardaniam et utramque -am (IORD. Rom. 331; *cf. p. 4, 27, etiam 4, 81*). CASSIOD. hist. 4, 24 -a, Dardania, altera -a. **5** *dioecesis sub praefecto Illyrici*: NOT. dign. or. 3, 3. 4. 14. **Dācia** *cogn. mul.*: CORP. VI 28848a Vibia -a. V 3647 (*Veronae, periit*) Iuliae -ae. *cf.* Dacus *p. 4, 34.* *adi.* **Dācius,** -a, -um: EPICED. Drusi 387 Danuviusque rapax et -us orbe remoto Appulus *testes sunt.* TREB. trig. tyr. 10, 8 *Regalianus* gentis -ae, Decibali ipsius, ut fertur, affinis.

adi. **Dācicus,** -a, -um. *gr.* Δακικός. *in titulis notatur* Dac. *saepe; cf. ex. gr. l. 82 sqq. p. 7, 11*; Daci.: CORP. IX 37. III 1004; Da.: *p. 7, 6. 56*; D.: *l. 41. p. 7, 7. 34.* Dă-: CORP. X 3346. XII 3167. 5899. II 6145. Daccicus: CORP. VIII 22020 *bis*; Daticus *l. 36.* PLIN. epist. 8, 4, 1 bellum -um (FLOR. epit. 4, 12, 18 SPART. Hadr. 3, 2 CORP. VI 3584. X 6321 *supplet.* XI 2112. 5646. 5696. 5992. V 6977. 6978 *et* 6980 *supplet.* XII 3167. 5899 *plur.* III 550. 1940. 2917. 4013. 4857. 6359. 7397. 10224. 12411. 14214 [*cf. ind. p. 2508*]. II 2424. VIII 1026 *bis.* 9990 *cf.* INSCR. graec. Rom. Cagnat I 824). SPART. Hadr. 3, 6 secunda expeditione -a (CORP. IX 4753. III 550. II 6145). ITIN. Anton. Aug. p. 23, 3 Aquis -is (*in Mauretania Tingitana*; RAVENN. p. 163, 8 Aquis Daticis; *cf. Dessau, PW. II 300, 17; v. etiam fontem alterum p. 7, 21*). CLAVD. 28, 335 -a ... fregerat Vlpius arma. REG. urb. 3 p. 5, 8 ludum ... -um (CVRIOS. urb. reg. 2 p. 4, 2; *cf. Jordan-Hülsen, Top. I 3, 299 et p. 7, 69*). SIDON. carm. 2, 272 per -a rura (*sc. Daciae novae*). CORP. III 1297 tabul(arius) aur(ariarum) -arum. 14433 *vexillatio legionis* V Ma(cedonicae) D(acicae) Tropa⟨e⟩i *agens.* CONST. veteran. 66 p. 882 (*a. 157*) int. 10 *cohors I* Gallor(um) -c(a). INSCR. numm. Cohen II p. 154 n. 557—561 exerc(itus) -us (571 *sq.*). PAPYR. Tebtun. II 686 (*saec. II/III; in medici praecepto*) ⟨...⟩amis -is. *praeterea v. p. 7, 20. 26.* *subst.*: PRISC. gramm. II 205, 6 Traianus in I *libro* -orum; *cf. Schanz, Röm. Litt. II 2³, 22.* *cogn. coloniae Sarmizegetusae*: *primo*: CORP. III 1443 (*a. 110*) condita colonia -a. *cf.* 1100. 1323. 1572 *et* p. 228. *postea* colonia Vlpia Traiana Aug(usta) -a Sarmizegetusa (*perscriptum vel notatum*): III 1445 (*a. 118*). 1450 (*a. 172*). 1452. 1457. 1461—63. 12597(?) INSCR. arch. Anz. 1912 p. 533; *om.* Aug.: III 1458 *sq.* 1465. 1503; *om.* Sarmizegetusa: III 7969; *om.* Vlpia Traiana Aug.: III 1177. 1196. 1385. 1446. 1460. 1492. 7959. 12587; *additur* metrop(olis) *saec. III*: III 1175 (*a. 239*). 7971. *inde* **Dācicus** *cogn. imperatorum* (*cf. Stein, PW. IV 1976*): **1** *Domitiani*: MART. 8 praef. imperatori Domitiano Caesari Augusto Germanico -o (*cf. Weynand, PW. VI 2572, 23*). **2** *Traiani*: AMPEL. 23 Caesar -us (*sc. quia Dacos superavit*). **a** *ab a. 102/3 usque ad a. 115/116*: imp. Caesar (divi Nervae f. *saepe add.*) Nerva Traianus (optimus *ab a. 114*) Aug. Germanicus -us. *perscriptum*: ACT. Arv. a. 105 I 3 CORP. VI 252. 452. 955. 957. 959. 961 *sq.* 1275 (= I² 745). 1444. 9090. XV 7895 (*in fistula*). XIV 3447. 3502(?). IX 215 *al.* X 6321 *al.* INSCR. graec. XIV 747 TAB. aliment. Vel. (Corp. XI 1147) praef. CORP. XI 6499. V 5262 (*suppl.*). 7151. XIII 5089. III 4 (*add.* n(ostro); *cf. p. 7, 4*). 24 *al.* CONST. veteran. 32—35 p. 864 *sqq. et* 1973. 104 p. 2328⁶⁷ INSCR. graec. Rom. Cagnat I 708 *al.* III 24. 38. 50. 128 *al.* IV 331 *sq.* 351. 375. 385 INSCR. graec. III 462. IV 701. IX 2, 608. XII 1, 978. 3, 324. 475. 1080a CORP. II 761. 1641. VIII 2478 (*suppl.*). 4676. 5289. 17787. 17792. 17841 PAPYR. Amherst II 95 Argentor. I 19 Berol. I 22 *al.* II 415. 418. III 829 (*a. 100/1? cf. Stein, PW. IV 1976, 42*). 832 (*suppl.*). 856 *sq.* 914. 918. 982. IV 1036 Brit. II 172. 191. 293. III 904. 1221 Fayum 36 *al.* Florent. I 81 Giess. I 62. 82 Oxyrh. I 74. III 482 *sq. al.* VII 1029. VIII 1155 Rainer I 11. 170. 188 Tebt. II 298 *al.* *notatur* German.: CORP. IX 4515. 5947. XIII 5089. VIII 21978; Germa.: CORP. VI 8865. Germ.: CORP. VI 542 (*om.* Nerva). 543 *sq.* 956. 958. 960. 1386. 1548. 30804. 31550. 31567 (= XI 3793). 31739. 31752. XV 7297 *et* 7771 (*in fistulis*). XIV 88(?). 2161a. 3944. IX 5825(?). 6003 *al.* X 112 *al.* XI 3548b. 4646. V 5067 (*suppl.*). 6980. 7153. XII 105. 1855. III 726 *al.* CONST. veteran. 37 p. 868. 39 p. 869 ext. 2 CORP. II 759a. VIII 6988 *al.* INSCR. numm. Cohen II Trai. n. 61. 128—135. 174. 598—606; Ger.: CORP. VI 31099. XV 7295 *sq.* 7299 *sq.* XI 1333. 6622. V 6976 *sqq.* XIII 8823. III 38. 777. 5202. II 2010. 2478. 4782. VIII 8315. 10667 (*om.* Nerva). 22796 INSCR. numm. Cohen II Trai. n. 183. 255—64. 597; Dac.: CORP. VI 946; German. Dac.: CORP. XI 4415; Germa. Dac.: CORP. XV 7924 (*in sigillo*); Germ. Dac.: CORP. IX 36. XIII 2943(?). VII 241(?). III 11199

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

(*suppl.*). 14176 *sqq.* INSCR. Ephem. epigr. IX 1031 INSCR. numm. Cohen II Trai. n. 332. 654—56 *al.*; Ger. Dac.: CORP. XV 439. 542. 7298. 7302 *sq.* 7923—25 (*in sigillis*). IX 37 (Daci.). X 6482. V 7458. III 1004 (Daci.). 8684 (*add.* n(ostri) *cf. p. 6, 63*). CONST. veteran. 39 p. 869 int. 2 CORP. II 5660. VIII 8316 INSCR. numm. Cohen *saepissime* (*sed* Trai. n. 690 Da.); CORP. III 6273 Traian(o) ⟨G.⟩ (Traiano *trad.*) Dac.; XV 440 G. D. **b** *additur* Parthicus *ab a. 115/116*: CORP. IX 3915. 4956 (*suppl.*). III 13587 INSCR. graec. Rom. Cagnat III 831. 989. IV 172 INSCR. graec. IV 602. V 1, 380. IX 2, 538. XII 2, 173—182 PAPYR. Giess. I 42 Oxyrh. III 489; *notatur* Germ.: ACT. Arv. a. 117 CORP. X 1634. II 2054. 2097 (*a. 114?*). 5545 *sq.* *praeterea*: CORP. VI 780 Germ. D⟨ac. Parth.⟩. XI 421 Ger. -i Part. III 6359 Germ. Dac. Parthico. 6819 Germ. -i Parth. 7537 Ger. Dac. Parth. (VIII 2354). 12470 Germ. Dac. Parthico. II 5543 Ger. Parthico -o (*sic*). VIII 2356 Germ. Dac. Part. INSCR. numm. Cohen II Trai. n. 39 Ger. Dac. Parthico (*item saepe*). **c** *post mortem*: CORP. II 186 (*cf.* 5221; *a. 121*) *Hadriani* divi Traiani Dac. Par. fil(ii) (*cf. Mommseni adn.*). VIII 1479 (*a. 118*) Traiani -i Parthici fil.; *sim.* INSCR. graec. Rom. Cagnat IV 340. **d** *praeterea*: CORP. XV 7925 (*in sigillo*) Traiani -i m(etallum?). XIII 4550 (*periit; corrupt.*). **e** *nom. stationis*: CORP. III 24 (= INSCR. graec. Rom. Cagnat I 1259; *in Aegypto ad mont. Claudian., a. 108/9*) fons felicissimus Traianus -us. ὕδρευμα εὐτυχέστατον Τραιανὸν Δακικόν. *cf. etiam p. 6, 35.* *pro nummis*: IVV. 6, 205 illud quod prima pro nocte datur, cum lance beata -us et scripto radiat Germanicus auro (SCHOL. solidi ita signati, qui pro virginitate deposita novae nuptae donantur). *in nom. ludorum*: INSCR. graec. IV 796 (*Troezene, sub Trai., ut vid.*) ἀγωνοθέτην Καισαρήων Νερουανήων Τραιανήων Σεβαστήων Γερμανικήων Δακήων. **3** *Hadriani, initio principatus*: CORP. III 14177[1] (*a. 117*) Traiano Hadriano Au⟨g. G⟩erm(anico) -o Parthico. *item* (*perscriptum*) INSCR. graec. Rom. Cagnat III 934 (*insert.* ἄριστος). INSCR. graec. VII 1839. 2237 INSCR. numm. Cohen II p. 107 n. 3 imp. Caes. Traian(o) Hadriano opt. Aug. Ger. Dac. *cf.* 4. 250. 259—261 (*add.* Parthico; *item* 522 [*ubi om.* Ger.]. 523—526. 740. 750. 875. 1008—9. 1012—13). 1025; *notatur* G. D. Parth.: p. 125 n. 249. p. 245 n. 1—3. **4** *Pii*: CORP. VIII 12513 (*Carthagine*) T. Aelii Hadria⟨ni Antonini A⟩ug. Pii ⟨Britt(anici)? Ge⟩rmanici -i (*cf. adn.*). 20424 (*in Mauretania Sitif., a. 157*) *om.* Britt. **5** *Marci(?)*: INSCR. graec. Rom. Cagnat III 449 (*Termessi Pisidiae*) Μάρκῳ Αὐρηλίῳ Ἀντωνείνῳ Ἀρμενιακῷ Παρθικῷ Μηδικῷ Δακικῷ ('*dele*' *editor*) Γερμανικῷ. **6** *Maximini et Maximi* (*plerumque utriusque*): C. Iulius Verus Maximinus (*sic pater*; Maximus *filius*) ... Germanicus maximus (*vel* max.) -us max(imus) Sarmaticus max(imus): CORP. VI 1086 (*filius tantum*). XI 1176 *supplet.* XIII 8861 *sq.* (*pater*; -us *postremo*, *item* 8864. III 3722. VIII 21920. 22020. 22030 *sq.* 22073. 22123). III 7612. II 4696 (*pater*). 4731. 4756—58. 4886 INSCR. graec. Rom. Cagnat I 755 PAPYR. Brit. II p. 266 n. 222 Brit. Grenf. II 67 Oxyrh. VIII 1114 (*biling.*). *plur.*: CORP. III 3708. 10626. *notantur* Germ. ... Dac. ... Sarm. (*vel sim.*): CORP. X 6811 (-us *pater*; -us ... Sarmaticus *fil.*). XII 5545 (Dac. *postremo*; *item* 5559. VIII 10047. 22056 [Ger. *fil.*]). XIII 6375. 6547 (*suppl.; om.* Sarm. max.?). III 3740. II 4816 (*apud fil.* Dac. max. *om.*; *item* 4826. 4834). 4853. 4858. 4870. 6228 (*apud patrem om.* Sarm.). INSCR. Ephem. epigr. IX (*ad* Corp. II) 420 (*apud patrem* Ger. ... -us ... Sarmaticus); Ger. ... Dac. ... Sar.: CORP. V 8076. XIII 8863 (Ger. ... Pa(r)t(hico *errore*) *eqs. pater*; *fil.* Ger. *tantum*). III 11339. II 4788. INSCR. numm. rev. archéol. 38 (1901) p. 291 Γ.'Ιού. Οὐῆ. Μάξιμον Καίσα. Γερ. Δα. Σα. *praeterea*: CORP. III 3732 filio Aug. n(ostri) -i Ger. Sarmat. (*cf.* 10649). **7** *Decii* (*cf. p. 5, 47*): CORP. II 4949 G. Mes(s)io Q. Traiano Decio ... Aug. -o maximo. 4957. 4958 (Dac.). **8** *Gallieni*: CORP. II 2200 P. Licini Gallieni ... Aug. -í maximi Germanici maximi. VIII 1430 ⟨G⟩allieno ⟨... Germanico maximo⟩ Da⟨c⟩ic⟨o⟩ m⟨aximo⟩. INSCR. graec. Rom. Cagnat III 643 Πουβ. Λικ. Γαλλιηνὸς ... Γερμανικὸς ⟨Δακικός⟩. **9** *Aureliani*: CORP. XIII 8973 (*in miliario*) L. D(omitio) Aureliano ... Aug. ... Ger(manico) m(ax.) Got(ico) m. Par(thico) m. Da⟨c(ico)⟩ m. Car(pico) m.

Dācicus *nom. navis quadriremis in classe Misenensi*: CORP. X 3426. 3439. 3480. 3482. 3490. 3569. 3647 INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. X) 383. CORP. XI 3525 (*Centumcellis*). *adi.* * **Dācēnsis**, -e *pro ethnico*: INSCR. graec. Rom. Cagnat I 646 (*Tomis Moesiae*) Σκίρτος Δακήσις, ἐλεύθ(ερος) Παρμᾶ(νος), *sc. gladiator* (*cf. p. 6, 38*). *adi.* **Dāciscus**, -a, -um: LACT. mort. pers. 27, 8 hostem se Romani nominis erat professus *Galerius*, cuius titulum immutari volebat, ut non Romanum imperium, sed -um cognominaretur. NOT. dign. or. 40, 21 (*inter auxiliares Moesiae secundae*) milites -i[i], Mediolana (*cf. l. 80 sq.*). NOT. Tir. 86, 51. CORP. VI 2605 natione -a regione Serdic(a)n(a) (*pertinet ad novam Daciam p. 5, 54*). V 1047 (*Aquileiae*) negotiat(ori) -o. III 5218 (*cf.* 11691) in exp(editione) Daccisca. VIII 5349 (*saec. II ex.*) praeposito vexillat(ionibus) -is (7978). *inde* **Dāciscī** *i. q.* Daci: VOPISC. Aurelian. 38, 4 (*in epistula*) septem milibus Lembariorum et Ripariensium et Castrianorum et -orum interemptis. NOT. dign. or. 42, 24 (*in Dacia ripensi*) auxilium primorum -orum, Drobeta. 42, 28 auxilium secundorum -orum, Burgo Zono. CORP. VI 3320 ⟨D⟩aciscu⟨s⟩ *sc. natione.* V 3372 decept⟨o⟩ a -is in bello proelio. †6244 (*Mediolanii, periit*) germen (*i. e.* 'natione') Dacisqus. *pro nom. vir.* (*cf.* Dacus): CORP. III 7573 (*in Moesia inf.*) Pia et -us fratres. *adi.* **Dāciscīānus**, -a, -um: TREB. Claud. 17, 3 (*in epistula*) militibus -is.

Daciānus *nom. vir.* *cf.* Da⟨c⟩illus *sim.*, Daccius *sim.*; Daci?; *sed v. etiam* Datianus. *praeses Hispaniae sub Diocletiano*: AVG. serm. 276, 3 *sq.* 277, 6 PS. AVG. serm. 188, 3 PASSIO Vincentii 2 *sqq.* *cf.* INSCR. christ. Hisp. 519 (*ca. a. 870*) sub -o preside. Dat-: PRVD. perist. 5, 40. 130 SERM. Corp. Vind. 21 p. 275, 8 *sqq.* *martyr Carthaginiensis*: PASSIO Saturn. 2 MARTYROL. Hier. pr. Kal. Iun. (*Bern.*; -(a)e *Wiss.*). *cf. etiam* pr. Non. Iun. (*Romae*). CORP. III 867 (*in Dacia, periit*) P. Ael(ius) -us (*sed cf. adn.*).

Dācicus *v. p. 6, 25.* **Dāciī** *v. p. 3, 46.*

Da⟨c?⟩illus *nom. vir.* *cf.* Dacinus *sim.*; *etiam* Daccius *sim.* CORP. XIII 4520 (*in Mediomatricis*) ⟨...⟩ filius Da⟨c?⟩illus (*aut* Da⟨g⟩illus) Se⟨n ...⟩.

Dacinus *nom. vir. germ ? (v. Schönfeld, Wb. d. altgerm. Pers.- u. Völkern. p. 68) sed cf.* Dacillus *sim.*; *etiam* Daccius *sim.* CORP. XIII 8783 (*in Germania inf.*) -us Liffionis filius.

Dacio *cogn. vir.* *cf.* Daci? CORP. III 13058 (= 9424; *in Dalmatia*) Vlpio -ni.

Dāciscīānus *v. l. 1.*

Dāciscus *v. p. 7, 70.* **1. Dācius**, -a, -um *v. p. 6, 21.*

? **2. Dacius** *nom. vir.* QVADRIG. hist. 55 is ubi -um (Decium *ed. Augustini a. 1595*, Dasium *Roth*) cognovit et patria eum recordavit. *praeterea v.* Datius.

Daco *nom. vir. celt.* INSCR. christ. Leblant 609, 10 (p. 434) -o. *cf.* Dacco *et* Dag-.

Daco- *v.* Dago-. **Dacoininus** *v.* Dagodubnus.

Daconis *cogn. mul.* CORP. VI 14003 (*periit*) ⟨...⟩ Caesiae -idi Au⟨...⟩.

Dacpetoporiānī *pop. Scythiae trans Alpes Bastarnicas.* TAB. Peut. 8, 4. *cf. Zeuss, Die Deutschen u. die Nachbarstämme p. 262. 697, qui intellegit* Daci Petoporiani.

Dacriānī *pop.* COSMOGR. 1, 13 *sunt* Bactriani IVL. HON. cosmogr. A 13.

? **Dactylacia** *nom. mul.* INSCR. christ. Muratori 1874, 6 (*prope Romam*) -a.

Dactylī Idaeī, *personae mythicae, comites Magnae Matris,* Δάκτυλοι Ἰδαῖοι. *cf.* Corybantes, Curetes, Digiti; dactylus; *Kern, PW. IV 2018; Kaibel, Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss. 1901, 488 sqq.* PLIN. nat. 7, 197 ferrum Hesiodus in Creta eos qui vocati sunt -i Idaei *monstrasse putat* (HIER. chron. a. Abr. 599 ISID. chron. II p. 435, 64a). 37, 170 *v. appell. vol. V p. 4, 3* DIOM. gramm. I 478 (AVDAX gramm. VII 334) *v. Onom. II p. 755, 2.* SOL. 11, 6. ARNOB. nat. 3, 41 Nigidius *Lares* ... modo Curetas ... modo dicit Digitos Samothracios, quos quinque indicant Graeci, ⟨...⟩ Idaeos -os (deus dactulos *cod.*) nuncupari. SERV. georg. 4, 150 *v. Onom. II p. 755, 15* (SCHOL. Verg. Bern. *ad l. item*).

Dactylorynchītae, Δακτυλορυγχῖται. PRAEDEST. 1, 36 p. 609[B] Passalorynchitae *haeretici* ... quando ad ecclesiam suam conveniunt, tanto silentio student, ut et naribus et labiis suis digitum apponant ... melius autem mihi videtur si -ae vocitentur. *nom. per irrisionem fictum?*

Dacumena *cogn. mul. barb.* CORP. III 4116 (*in Pannonia sup.*) Claudia T. f. Dagumena; *sed* p. 1749 *legitur* Dac-.

Dacurdo *nom. ducis Galli.* CORP. XII 1231, 3 (*Arausione, in clipeo arcus triumphalis*) -o.

1. Dācus *et* **Dăcus**, -a, -um *v.* Daci. **2. Dacus** *v.* Daccus.

Dacūsa *v.* 1. Dagusa.

dat. **Dacutī** *nom. mul.* CORP. VI 16715 d(is) m(anibus) -i, quae vixit *eqs.*

Dada *nom. et cogn. mul.* CORP. VI 7219 (*in columbario*) Flavia (mul.) l. -a. 8525 Flavia -a. 14004 Caesia M. f. -a. 22718 Fonteia -a. X 5490 (*Aquini*) Lúciae L. l. -ae. 8227 (*Capuae*) Pomponiae Sex. ⟨l.⟩ -ae. III 7559 (*in Moesia inf.*) Apollonius -ae mamae -ae matri suae sacerdoti To⟨mit⟩ano⟨rum⟩. INSCR. graec. XII 2, 228 (*Mytilenis*) Κλαυδίαν Δά⟨δαν?⟩ (*praeterea* 68. 222). *nom. vir. barb.*: INSCR. Revue archéol. 20 (1912) p. 493, 302 (*in Moesia inf.*) Ithazis -a ... Ziftiae uxori. *inc.*: CORP. VII 764 -a. 858 -a. *cf.* Dadas.

Dada⟨...⟩ *cogn. vir.* CORP. III 676 (*in Macedonia*) Gaio -a⟨...⟩.

Dadan *nom. vir. hebr.*, דְּדָן. HIER. nom. hebr. p. 5, 7 -n iudicans. **a** VVLG. gen. 10, 7 filii Regma: Saba et -n (Δαδάν). I par. 1, 9 (Δαδάν). HIER. quaest. hebr. in gen. p. 16, 9 -n gens est Aethiopiae in occidentali plaga (*inde* ISID. orig. 9, 2, 19). **b** VVLG. gen. 25, 3 Iecsan quoque genuit Saba et -n (Dodan *cod. Amiat.*). filii -n fuerunt Assurim, et Latusim et Loomim (Δεδάν; δαιδ- *Alex.*). I par. 1, 32 (Δαιδάν). CASSIOD. Ios. antiq. 1, 23 p. 22 Bas. -n (Δαδάνης *vel* Δαλάνης). LIB. geneal. chron. I p. 172, 258 Dedan. *praeterea v.* Dedan, Dedanim, Delean.

Dadas *nom. vir.* Δάδας. CONC. Calch. a. 451 Mansi 7, 218[C] -s episcopus Batenorum. *alii*: 7, 559[A]. CONC. Const. a. 536 Mansi 8, 908[A]. *cf.* Dada; Dades, Dadis.

Dadastana *loc. Bithyniae.* *gr.* (τὰ) Δαδάστανα (Δαδαστάνα). *cf. Ruge, PW. IV 1978.* ITIN. Anton. Aug. p. 142, 1 Dabastana (*v. l.* dabastaria, debastana). ITIN. Burdig. p. 574, 5 mansio Dadastan (dadartano *V*). TAB. Peut. 9, 3 -a. RAVENN. p. 112, 1 Padastada.

[*Reisch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

ibi mortuus est imp. Iovianus: AMM. 25, 10, 12 -am, qui locus Bithyniam distinguit et Galatas. 26, 8, 5 -am. HIER. chron. a. Abr. 2380 -ae moritur. CONSVL. Constant. chron. I p. 240, 364, 1 recessit ... -a. CASSIOD. hist. 7, 6 ad praedium nomine -a inter Galatiam et Bithyniam. IORD. Rom. 306 defunctus est Dadasthanae (*sic plerique codd.*).

Dades *nom. vir.* CORP. III 1181 *sq.* (*in Dacia*) -es et Filetus actores. *cf.* Dadas, Dadis.

Dadima *opp. Armeniae.* CONC. Const. a. 550 Mansi 9, 177ᶜ Cyrione ... episcopo -orum (9, 193ᴱ. 394ᴮ). *cf. Tomaschek, PW. IV 1980, 26.*

Dadis *nom. vir. auctor de rebus rusticis*: VARRO rust. 1, 1, 9 COLVM. 1, 1, 10. *cf.* Dadas, Dades.

Dado *nom. vir. celt.* GREG. TVR. vit. patr. 8, 11 -o ... unus ex his pagensibus (*sc. Biturigibus*). INSCR. christ. Leblant 609, 37 (p. 437) -o. INSCR. Röm.-germ. Korr.-Bl. 1911 p. 23 (*in fibula*) -o. *cf.* Datdo.

Dadoēs *nom. vir.* CONC. Calch. a. 451 Mansi 7, 254ᶜ -es diaconus (*Δαδόης*; *v. l.* Dadois, Dadeos). *v. etiam* Dadosius.

?**Dadomenes** *nom. inc.* CORP. IV 33* (*periit; lectio est Garruccii*). *cf.* 34* Dadomeneis.

Dadosius *nom. vir.* CASSIOD. hist. 7, 11 huius haereseos (*i. Messalianorum*) principes fuerunt -us et Sebas *eqs.* (THEODORET. hist. 4, 11, 2 *et* PHOT. bibl. 52 *Δαδώης*). *cf.* Dadoes.

Dādūchus *cogn. vir. gr.*, *Δᾳδοῦχος* (*Δᾳδ-*). *cf.* daduchus. CORP. VI 2251 (*periit*) Pontius -us spirarches Liberis (*sic*) patris. 9340 (*periit*) ⟨D⟩aduchi Terentiae Marcellae disp(ensatoris). 12651 C. Br(...) -us. 16716 -o. 19919 (*periit*) Ti. Iulio Augusti l. -o. INSCR. Notiz. degli scavi 1902 p. 133 (*Romae*) Noviae ⟨...⟩ -u ⟨...⟩ (*nisi est appell.*). INSCR. Amer. journ. of phil. 1911 p. 178 n. 68 (*ibid.*) Daducus Lamillae ser(vus). CORP. IV 7090 *Δᾳδοῦχος ἐπ⟨ο⟩ἶει.* INSCR. graec. III 1029, 34 ⟨*Πο*⟩*μ(πήιος) Δᾳδοῦχος.* *adi.* **Dādūchiānus**, -a, -um: EPIST. donat. Syntroph. (Corp. VI 10239) 1 hortulos Epagathianos Dadu⟨chianos⟩ ... quí sunt·via Labi⟨cana ad miliarium tertium⟩ euntibus ab urbe parte laeva ad viam.

Daducius *nom. vir.* *cf.* Daduchus? PAVL. NOL. epist. 12, 12 epistolam ... ad filium nostrum -um, etiamsi in Galliis agit *eqs.*

Dādūcus *v.* Daduchus *l. 28.*

Dadybra *opp. Paphlagoniae.* *cf. Ruge, PW. IV 1980.* NOVELL. Iust. 29, 1 -orum (*Δαδύβρων*). HIEROCL. synecd. 696, 3 *Δάδυβρα.* *cf.* CONC. Calch. a. 451 Mansi 7, 150ᴰ Polychronio episcopo Dabliorum (*v. l.* Dadibrorum, Dabriborum, Dabirenae; *Δαδύρων*); *cf. adi. ibid.* 405ᴬ Polychronius **Dadyrēnsis** (*'pro* Dadybriensis').

Dadyma *v.* Dadima.

Daë *fluv. 'Mediae minoris'.* RAVENN. p. 65, 19. *cf. Tomaschek, PW. IV 1980.*

Daebon *v.* Dibon.

Daeda⟨...⟩ *nom. inc.* CORP. VI 16717 Daeda⟨...⟩ vicari⟨...⟩. *cf.* Daedalus *sim.*

Daedala *nom. geogr.* *Δαίδαλα.* 1 *regio Indica* (*cf. Tomaschek, PW. IV 1990, 50*): CVRT. 8, 10, 19 ad regionem, quae -a vocatur, perventum est. *cf.* IVST. 12, 7, 9 Daedalos montes (OROS. hist. 3, 19, 1). 2 *opp. Lyciae vel Cariae* (*cf. Ruge, PW. IV 1991, 1*): LIV. 37, 22, 3 -a et quaedam alia Peraeae castella obsidione exemerunt. PLIN. nat. 5, 103 -a. *cf.* Daedaleon.

(**Daedalēa**). STEPH. BYZ. *s. v.*: *Δαιδάλεια, πόλις Ἰταλίας, Δαιδάλου κτίσμα, ἥ τις Ἰουλία νῦν καλεῖται, Ῥωμαίου ἄρχοντος κληρουχήσαντος. τὸ ἐθνικὸν Δαιδαλεύς.*

genet. **Daedaleōn** *nom. insularum in mari Lycio.* PLIN. nat. 5, 131 -eon duae *insulae* (-eum *A*). *cf.* Daedala 2.

Daedalēus, -a, -um *v.* Daedalus. **Daedalī** montes *v. l. 50.*

Daedalia *v.* 2. Daedalius. **Daedalicus**, -a, -um *v.* Daedalus.

Daedaliōn *nom. vir. gr.*, *Δαιδαλίων.* *filius Luciferi, frater Ceycis*: OV. met. 11, 295 -on. 11, 340 -on. HYG. fab. 200 p. 127 Chione sive ... Philonide, -nis filia. *ibid.* -on ... ab Apolline est conversus in avem daedalionem id est accipitrem. PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 11, 8. *cf. Höfer, PW. IV 1994.*

Daedalis *nom. mul. gr.*, *Δαιδαλίς.* *cf.* Daedalus; *K. Schmidt, Hermes 37 (1902) p. 185.* PLAVT. Rud. 1164 -is. 1174 -is. CORP. VI 14577 Iulia L. lib. -is. 20123 (*periit*) Iulia -is.

Daedalium *loc. Siciliae* (*Δαιδάλιον*). *cf.* Daedalus (*imprimis p. 10, 3*); *Hülsen, PW. IV 1980.* ITIN. Anton. Aug. p. 95, 4 -o.

1. Daedalius, -a, -um *v.* Daedalus.

2. Daedalius, -a *nom.* (*cogn.*) *vir. et mul.* *a* Daedalus. CORP. VI 13061 Marcus Aurelius -us. XV 7025 (*in patera vitrea*) Dedali, ispes (*i.* spes) tua⟨...⟩. V †6240 (= CARM. epigr. 1434; *Mediolanii*) 4 virgo sacrata deo Manlia -a. *cf.* †6211 (*ibid.*, *periit*) -a vivas in Christo.

Daedalsās *v.* Doedalsas.

Daedalus *nom. vir. gr.*, *Δαίδαλος.* *cf.* daedalus (*ubi adde*: CALP. ecl. 2, 20 -a ... apis. CARM. de mens. 2, 7 -a ... Iris. CLAVD. DON. Aen. 7, 282. ENNOD. epist. 2, 27, 2 p. 69, 7 nimis -a provisione [opusc. 10, 3 p. 420, 2]. 7, 8, 3 p. 178, 12 nimis -a arte [8, 4, 1 p. 202, 21]; *v. etiam p. 10, 24*; -i montes *v. l. 50*). *acc.* -on: OV. met. 8, 261. MART. 4, 49, 5; *al.* -um. Did- *p. 10, 57.* 1 *heros Atheniensis, faber et artifex* (*cf. Robert, PW. IV 1994; Pottier apud Daremberg-Saglio III 4*): VARRO frg. Char. gramm. I 88 glutinum -um invenisse (*cf. l. 18*). CIC. Brut. 71 Odyssia Latina est sic tamquam opus aliquod -i. SALL. hist. frg. 2, 7 -um ex Sicilia profectum, quo Minonis iram atque opes fugerat (*cf.* OV. met. 8, 261 SOL. 5, 8 HYG. fab. 40 p. 69, 20 HIER. chron. a. Abr. 813). VERG. Aen. 6, 14 (SERV. *ad l. fusius*). 6, 29. OV. met. 8, 159 -us ingenio fabrae celeberrimus artis ponit opus (*i. labyrinthum; cf.* PLIN. nat. 36, 85 SERV. Aen. 5, 588 SCHOL. Stat. Theb. 12, 676 Ach. 192 HYG. fab. 40 p. 69 MYTHOGR. 2, 124. MART. CAP. 6, 579 labyrintheus -us. ENNOD. carm. 1, 1, 34). 8, 166. 250. SEN. Phaedr. 120 meas ... quis iuvare -us flammas queat? epist. 90, 14 quomodo ... convenit, ut et Diogenen mireris et -um? uter ex his sapiens tibi videtur? *eqs.* MELA 2, 112. PETRON. 52, 2 -us Niobam in equum Troianum includit (*pervertitur Pasiphaes fabula; cf. l. 9 sq.*; AVSON. 60, 1. 3 HYG. fab. 40 p. 69 MYTHOGR. 1, 43. 2, 121. 126 = SCHOL. Stat. Ach. 192 [*ex* SERV. Aen. 6, 14]). PLIN. nat. 3, 102 *amnis* Iapyx a -i filio rege (*cf.* SOL. 2, 7 MART. CAP. 6, 642). 7, 198 fabricam materiariam -us *invenit* et in ea serram, asciam, perpendiculum, terebram, glutinum (*cf. l. 1*), icthyocollam. 7, 205. 209 malum et antennam -us *invenit.* AMPEL. 8, 10 in quo clipeo medio (*sc. Minervae in templo Athenis*) -i est imago, ita collocata, quam si quis imaginem e clipeo velit tollere, perit totum opus; solvitur enim signum (*confunduntur, ut videtur, -us et Phidias*). APVL. flor. 9 p. 36 quis autem non laudabit hominem (*sc. Hippiam*) tam numerosa arte multiscium ... tot utensilium peritia -um? (daedalum *nunc v. d. Vliet, Helm; sed v. etiam l. 45*). SOL. 11, 8 ea aedes (*sc. Dianae in Creta*) ostentat manus -i. VIB. SEQ. geogr. p. 146, 14 Alabon Megarensium *flumen*, cuius fontem -us dilatavit. SYMM. or. 2, 19 Cretaeus -us. SERV. georg. 1, 14 (BREV. EXPOS. SCHOL. Bern. *ibid.*) *Aristaeus Cea* relicta cum -o ad Sardiniam transitum fecit (MYTHOGR. 1, 43. 2, 82. 125). 1, 143 (BREV. EXPOS. *ibid.*) HYG. fab. 39 p. 69. 244 p. 137. 274 p. 150 MYTHOGR. 2, 127 CHRON. Gall. chron. I p. 633, 55 (*etiam* Alex. *ibid.* p. 119, 254?). VEN. FORT. carm. 11, 14, 4 ISID. orig. 19, 8, 1. 19, 9, 9. 20, 1, 1. *ad -i volatum spectant*: VERG. Aen. 6, 14 -us ... praepetibus pinnis ausus se credere caelo *eqs.* (*cf.* SERV. *ad l.* QVINT. inst. 8, 6, 18 GELL. 7, 6, 1 *sqq.*). HOR. carm. 1, 3, 34 OV. epist. 17, 49 ars 2, 23 *sqq.* met. 8, 183 *sqq.* 9, 742 trist. 3, 4, 21. 3, 8, 6 optarem sumere pennas, sive tuas, Perseu, -e, sive tuas. SEN. Oed. 900 callidus medium senex -us librans iter. Herc. O. 684. VAL. FL. 1, 704 volucer ... -us. SIL. 12, 91 MART. 4, 49, 5 IVV. 3, 25 PORPH. Hor. carm. 4, 2, 2 (SCHOL. Hor. *ibid.*). ANTH. 112, 7. 415, 47 PENTAD. anth. 234, 11 *sq.* LVX. anth. 373, 8 SCHOL. Hor. carm. 1, 1, 15 HYG. fab. 40 p. 69 MYTHOGR. 1, 43. 2, 125 HIER. chron. a. Abr. 735. AVG. civ. 18, 3 de fabro -o. soliloq. 2, 10, 20 ISID. chron. II 436, 75 orig. 19, 19, 9. *de spectaculo, ut videtur*: MART epigr. 8 -e, Lucano cum sic lacereris ab urso, quam cuperes pinnas nunc habuisse tuas! *exemplar hominis ingeniosi*: SIDON. epist. 3, 13, 10 hoc fabricatu -us noster amicitiarum culmen aedificat. *cf. etiam supra l. 22.* *adi.* Daedalius *v. l. 59 sqq.* 2 *alii*: *statuarius saec. IV*: PLIN. nat. 34, 76 -us, et ipse inter fictores laudatus, pueros duos destringentes se fecit. *cf. Robert, PW. IV 2006, 64 sqq.* (*alterum v. s.* Doedalsas). *coquus*: PETRON. 70, 2 et ideo ingenio meo impositum est illi nomen bellissimum, nam -us vocatur. 74. *in titulis*: CORP. VI 5922 = 26372 L. Servenius L. l. -us. 18010 T. Iulius -us. 27976 P. Valerio -o. XV 994 (*in lateribus; inter a. 60—93*) -us d(uorum) D(omitiorum) Luc(ani) et Tul(li) s(ervus). XII 2690 (*Albae Helvorum*) C. Val(erio) -o. 4805ᵃᵈᵈ· (p. 850; *Narbone*) -us L. F⟨adii ... servus?⟩. XIII 5027 (*in Germania sup.*) Banira et Doninda ⟨et⟩ -us et Tato Icari fili. *fort. etiam* II 4970, 146 (*in vase, periit*) P. Corne(li) Didali. *nom. equi*: CORP. VI 10053 b 13 (*cf.* 33937) -l(o) Af(ro). NOT. Tir. 116, 4 D(a)edalus. *adi.* **Daedalius**, -a, -um (*Δαιδάλιος*): PROP. 2, 14, 8 -um lino cum duce rexit iter *Theseus.* COLVM. 10, 29 nec tibi -ae quaerantur munera dextrae. AVSON. 325, 34 -ae ... iuvencae. *adi.* **Daedalēus**, -a, -um (*Δαιδάλειος*): HOR. carm. 2, 20, 13 iam -o notior Icaro. 4, 2, 2 ceratis ope -a nititur pinnis. *sed* -ēus: SEN. Phaedr. 1171 -a vasto claustra mugitu replens. SIL. 14, 41 -am ... poenam. SEDVL. carm. pasch. 1, 43 quid ... caecaque -i lustratis limina tecti?

Daedalicus, -a, -um: VEN. FORT. carm. 11, 11, 17 -is manibus nituit textura sororis. carm. app. 24, 7 -o lapsu si pinnas sumere nossem.

Daëfrōn *v.* Daiphron.

Daeipora *nom. mul.* INSCR. Öst. Jahresh. 12 (1909) p. 238 (*in Pannonia sup., saec. I?*) -a Calaeti l. *cf.* Daiberi.

Daël (ITALA Lugd. num. 3, 24) *v.* Lael.

Daēmōn *nom. vir. gr.*, *Δαήμων.* *statuarius*: PLIN. nat. 34, 87 -on (*trad. etiam* demo) philosophos *fecit.*

Daemonēs *nom. vir. gr.*, *Δαιμόνης.* *persona fabulae*: PLAVT. Rud. 33 *al.* (*trad.* dae- 706 *A*; de- *ubique D cett.*; *etiam B praeter* 1160. 1174. 1227. 1245, *ubi* doe- *trad.*). *cf. K. Schmidt, Hermes 37 (1902), 365.*

Daemonius *agn. vir.* *δαιμόνιος.* CORP. VI 18850 Galeones Te⟨ttie⟩nií Eutychianus, signo -ni, et Modestus, si⟨gn⟩o Eupori.

Daenis *cogn. mul. gr.*, **Δαινίς.* CORP. XIII 8363 (*Coloniae Agr.*) Antoniae -di Diogenes fil.

Daer(.?.) *notatur opp. ign. regionis barbaricae* CORP. VI 32914 (*saec. III, periit*). *cf. adn.*

Daerius, -a *nom. gent.* CORP. X 1272 (*Nolae*) -ae (mul.) l. Rufae.

[*Reisch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Daesitiātēs *pop. Dalmatiae. gr.* Δαισιτιᾶται (STRABO 7 p. 314. APP. Ill. 17 *em. Schweighäuser*). *cf. Patsch, PW. IV 1982. sing. l. 8. 10. 11.* VELL. 2, 115, 4 Perustae et Desitiates (*sic Voss et Gelenius*; perusia aedesitiales *A*; Perusia aede siciales *ed. pr.*) Delmatae, situ locorum ac montium, ingeniorum ferocia, mira etiam pugnandi scientia et praecipue angustiis saltuum paene inexpugnabiles. PLIN. nat. 3, 143 -es (de- *trad.*) *decuriis* CIII. CORP. III 9739 ⟨. . .⟩emans Platoris ⟨Da⟩esitias. 10159 ad viam a Salonis ad He⟨. . c⟩astel(lum) -ium. *fort. suppl.* IX 2564. CONST. veteran. 7 p. 849 (*a. 70*) 18 Nervae Laidi f. Desidiati (*cf.* CASS. DIO 55, 29, 2 Βάτωνός τινος Δησιδιάτου).

(**Daesius** *mensis v.* Desius.)

Daetor *nom. vir. illyr.* CORP. XIII 7581 (*in Germania sup.*) Dassius -rís fil. Maeseíus mil(es) coh(ortis) v Delmatarum. *cf. W. Schulze, Eigennamen p. 31 adn. 3.*

?**Daetus** *nom. vir. barb.* CORP. II 812 (*in Lusitania, periit*) M. Sulpicio ⟨. . .⟩ -i f.

Daf- (Dafh-) *v.* Daph-.

Dagae *pop. Scythiae.* TAB. Peut. 8, 4. *aut de Dacis aut de Dahis agitur, ubi v.*

Dagala *civitas Mesopotamiae.* RAVENN. p. 81, 17. *cf. Streck, PW. suppl. I 333.*

Dagalaifus *nom. vir. germ.* (*cf. W. Schulze, Eigennamen p. 251 adn. 6; M. Schönfeld, Wb. d. altgerm. Personen- u. Völkern. p. 68*). *in codd. trad. variae formae velut* dalag-, gadal-, -aiph- *al.* (*cf. adn. ad* COD. Theod. *et* CHRON. min.; *Schönfeld l. l.*) *v. etiam l. 31 sq. 41.* **1** *cos. a. 366 cum Gratiano*: ALTERC. Heracl. p. 133 AMM. 26, 9, 1. 27, 2, 1 COD. Theod. 4, 12, 6. 5, 7, 1. 5, 15, 20. 7, 20, 9 *al.* AVELL. p. 2. 3 CONSVL. Constant. chron. I p. 241, 366 *al.* (*cf.* ind. chron. III p. 523; EXC. Barb. chron. I p. 295, 277 Dalaifo). CASSIOD. hist. 7, 15 (-ph-). COD. Iust. 1, 56, 2 *al.* INSCR. christ. Rossi I p. 186. 187 Daca⟨laifo⟩ (= CORP. XIV 1945). p. 188. 191 CORP. X 4487. XI 4328. V 8606 Dalac⟨aifo⟩. AMM. 21, 8, 1 -um praefecit domesticis *Iulianus*. 21, 9, 6. 24, 1, 2. 24, 4, 13 (ZOSIM. 3, 21, 4 Δαγαλαΐφῳ). 25, 5, 2 Nevitta et -us proceresque Gallorum. 26, 1, 6 sub -o magistro equitum (26, 4, 1 -us, tunc equestris militiae rector). 26, 5, 9. COD. Theod. 7, 20, 9 ad -um magistrum militum. *cf. Seeck, PW. IV 1983.* **2** *cos. a. 461* (*cf. Seeck l. l.*): FAST. Vind. I chron. I p. 305, 587. ADDIT. Prosp. chron. I p. 493 Gad-. VICTOR. pasch. chron. I p. 722, 461 MARCELL. chron. II p. 87, 461 CASSIOD. chron. II p. 157, 1273. VICT. TONN. chron. II p. 187, 461 Gadal-. MAR. AVENT. chron. II p. 232, 461 dagauulfo. CORP. inscr. graec. 9259 Γαδαλαίπφου. **3** *huius fil., cos. a. 506*: CORP. XIII †10032, 3 (= 5245; *in diptycho*) Fl(avius) Areob(indus) Dagal(aifus), Areobindus, v(ir) i(llustris), ex c(omite) sac(ri) sta(buli) et m(agister) m(ilitiae) p(er) o(rientem), ex c(onsule), c(onsul) or(dinarius). *cf. Hartmann, PW. II 841, 54. de monogrammatum* CORP. V 8520, 8 *interpretatione cf. chron. min. III ind. p. 541 et Corp. XIII p. 752.* **4** MARTYROL. Hier. 5 Kal. Apr. (*Bern.*) depos(itio) s(an)cti Dagoleiphi abbat(is) *Cabilloni.*

Dagalassus *opp. Cappadociae.* ITIN. Anton. Aug. p. 182, 6 -o (*v. l.* deg-, dagalaso, -amo, tag-). p. 207, 4 (dagolaso *unus cod.*, dagolasso *rell.*). p. 213, 3 -o (*v. l.* dagalassa, dagalasmo). *cf.* PTOL. 5, 6, 9 Μεγαλοσσός. TAB. Peut. 10, 5 Megalasso? *v. Ruge, PW. IV 1984.*

Dagania *cogn. mul.* CORP. XIII 8279 (*Coloniae Agripp.*) Pompeíía -a. *eadem* 8414. *cf.* Daganus (*Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1214*) *sim.*

Dagaricus *nom. vir. celt. v.* Dacco.

Dagaulfus *nom. vir. celt.* (*quadrisyllabum*). VEN. FORT. carm. 4, 26, 7 Vilithute decens, -i cara iugalis. carm. app. 9, 15. *v. etiam* Dagalaifus *l. 41 et* Dagulfus.

? **Dagellius,** -a *nom. gent.* (*orig. celt.?*). *auctor laudatus* TREB. trig. tyr. 25, 2 (*de Tetrico iuniore*) ut -us Fuscus ait (Gellius *ed. pr.*, Arellius *Salmasius*). *cf. Stein, PW. IV 1984.*

Dagencium *gen. pl. nom. gentis Hispanae?* CORP. II 3082 (*in prov. Tarraconensi, periit*) Aplondus -um M. f(ilius?). *cf. Hübner ad l. et p. 387.*

Dāgī *v.* Daci *p. 3, 16.*

Dagidius, -a *nom. gent. orig. celt.* CORP. XII 1567 (*Deae Augustae Vocontiorum, a. 245; periit*) L. Dagid(ius) Marius pontif(ex) perpet(uus) civit(atis) Valent(iae).

Dagila *nom. mul. barb. cf.* Daila *et Schönfeld, Wb. d. altgerm. Pers.- u. Völkern. p. 70.* VICT. VIT. 3, 33 uxor cuiusdam cellaritae regis, nomine -a, quae temporibus Geiserici multotiens iam confessor extiterat, matrona nobilis ac delicata.

Dagionius *nom. vir. celt.* CORP. XIII 7934 (*in Germania inf.*) ⟨Da⟩gionius ⟨Ro⟩manus ⟨et L⟩ucilius Da⟨g⟩ionius.

Dagissius, -a *nom. gent. orig. celt.* CORP. XIII 11313 (*Treveris*) -us Ai⟨. . .⟩in⟨. . .⟩.

Dagnevana *loc. Armeniae vel Mediae.* TAB. Peut. 11, 4 -a. RAVENN. p. 63, 15 Dognevana. *cf. Tomaschek, PW. IV 1985; etiam Baumgartner, PW. IV 2230 s.* Daudyana.

Dagnihil *v.* Daniel. **1. Dago** *v.* Dagon *p. 12, 52.*

2. Dago *nom. vir. celt.* (*cf. etiam* Daco, Dacco; Dagus). *episcopus Aurelianensis saec. V*: FAST. episc. Gall. Duchesne II p. 455. CORP. XIII 7754 (*in Germania sup.*) -o Vassus (*nisi est* Dagovassus). VII 1336, 396 (*in vasculo*) -o. III 12014, 241 (*item*) -o. VIII 18709 (= 10786; *in Numidia*) -o. *sed v. praeterea* Dagomarus.

Dagobaldus *nom. vir. celt. vel germ.* GREG. TVR. Mart. 4, 9 duo de pueris nostris, clericus scilicet -us et laicus Theodorus. *cf.* Dagualdus.

Dagobercthus (-rtus) *nom. vir. germ. cf. Schönfeld, Wb. d. altgerm. Pers.- u. Völkern. p. 70.* **1** *filius Chilperici II, mortuus infans a. 580*: VEN. FORT. carm. 9, 5 (= INSCR. christ. Leblant 200) tit. epitaphium -cthi (*sic* [*vel* -chth-] *acrostichon*; -berti *ABL*, -berthi *M*). vers. 1 dulce caput, populi, -cthe (*sic M*, -rthi *C*, dagoberte *ADL*). **2** *rex Franconum saec. VII*: CORP. XII 2097 (*a. 629*) Dago⟨berti⟩ (*item suppl.* XIII 1513 [*a. 636*]). XIII 2478 (*a. 632*) Dagoberti. INSCR. christ. Leblant nouv. rec. 136 (*a. 631*) Daguberti.

Dagobitus *nom. vir. celt.* CORP. VII 31 Grata -i fil. -us *legendum etiam in vasculis Gallicis* XIII 10010, 738.

Dagobius *nom. gent.* (?) *orig. celt.* CORP. XIII 720 (*Burdigalae*) -us Comartio⟨ri⟩x (*proposuit Jullian*).

Dagod⟨. . .⟩, *nom. celt.* CORP. III 5585 (*in Norico*) ⟨. . .⟩ci f. Dagod⟨. . .⟩. *cf.* Dagodubnus, Dagodurnus.

Dagodubnus *nom. vir. celt.* CORP. XIII 10010, 739 (*in vasculis*) -us (*etiam* Dacodubnus, Dagodunus, Dacodunus). VII 1336, 397 (*item*) -us. *huc pertinere putat Hübner etiam* 1336, 395 Dacoininus.

Dagodurnus *nom. vir. celt. in vasculis Raetiae.* CORP. III 12014, 242. 14115, 21. *an i. q.* Dagodubnus, *male scriptum?*

Dagolassus *v.* Dagalassus. **Dagoleiphus** *v.* Dagalaifus *p. 11, 48.*

Dagomarus *nom vir. celt.* CORP. XIII 5995 (*in Germania sup.*) Bella ⟨D⟩agom⟨a⟩ri fil. *in vasculis* XIII 10010, 740 -i (*etiam* Dacoma. Dagoma. Dacom. Dago. [*sed v. etiam* Dago] Agomarus). 10011, 190 Dagom. VII 1336, 394 Dacom. 398 -us *et* Dacomarus. 399 *sq.* -us. *in signaculo*: XIII 10022, 152 Sex. Iul. Dagom(a)ri.

Dagōn *deus Philistaeorum*, דָּגוֹן. *gr.* Δαγών. *cf. Cumont, PW. IV 1985; Encycl. bibl. I 984. indecl.* (*gen.* -nis *l. 43 sq.* ISID. in I reg. 3, 3; *acc.* -na *l. 37*). HIER. nom. hebr. p. 32, 7 -n piscis tristitiae. ITALA (Lugd.) *et* VVLG. iud. 16, 23 -n deo suo (CYPR. GALL. iud. 708 -na vocant). PRISCILL. tract. 10, 140 devicto -n idolo (= ITALA?). 141. VVLG. I reg. 5, 2 intulerunt eam (*sc. arcam*) in templum -n. 5, 3 *sqq.* I par. 10, 10. I Macc. 10, 84. 11, 4. HIER. in Is. 46, 1 p. 544 sive, iuxta LXX (*sc. cod. Alex.*; *cett. et* VVLG. Nabo) -n, qui tamen in hebraico non habetur. et est idolum Ascalonis, Gazae, et reliquarum urbium Philistiim. PS. RVFIN. in Am. 1, 6—8 ad fanum idoli, cui -n erat vocabulum. *ibid.* -is statua. SVLP. SEV. chron. 1, 31, 1. BACHIAR. fid. 2 p. 1024[A] -is caput. GLOSS. V 404, 44 -n idolum. *praeterea*: ITALA Ezech. 20, 46 (Tycon. 4 p. 40, 18 *et* 41, 9) confirma faciem tuam super Theman et respice in -n (VVLG. ad Africum; LXX Δαρόμ; *cod. Alex.* δαγων). *cf.* TYCON. 4 p. 40, 14 praedicere interitum . . . in -n, quod est idolum Allophylorum. p. 41, 15 ostendit in Hierusalem esse Theman, quam illic deus interficiet et -n et omnia execrabilia gentium. *nom. castelli*: PS. RVFIN. Ios. bell. Iud. 1, 2 p. 598 Bas. in aliquod ultra Hierichunta castellum, quod -on vocant (Δαγών). CASSIOD. Ios. ant. 13, 13 p. 376 Bas. Dago (Δαγών). *composita*: Bethdagon, Capherdago.

Dagorīx *nom. vir. celt.* CORP. III 10951 (*in Pannonia sup.*) Vallauno -gis ⟨f.⟩.

Da⟨g⟩otoutus *nom. vir. celt.* CORP. XIII 11268 (*in prov. Lugudunensi*) Dacotoutus Danni f.

Dagovassus *v.* Dago.

?**Dagridus** *nom. vir.* SVLP. SEV. dial. 3, 5, 1 (*saec. IV*) a -o (*v. l.* abagarido, anagdrio; ab euagrio *vulg.*), fideli viro ex tribunis.

Dagsillus *nom. vir. celt.* CORP. XIII 4265 (*in Treveris, periit*) Daguo -us . . . vivo(s?) feci. *cf. etiam* Dax-.

Dagualdus *nom vir. germ.?* CORP. VII 692 -us mi⟨les coh. I⟩ Pan(noniorum?). *cf. Schönfeld, Wb. d. altgerm. Pers.- u. Völkern. p. 70 et* Dagobaldus.

Dagubertus *v.* Dagobercthus *l. 15.*

Dagulfus *nom. vir. celt. vel germ.* GREG. TVR. Franc. 8, 19 -us abba (*in tit.* p. 325 de interitu Daulfi abbatis). *cf.* Dagaulfus.

Dagumena *v.* Dacumena.

Dagus *nom. vir. celt. in vasculis Gallicis.* CORP. XIII 10010, 741 -us *et* -u. *cf.* Dago *sim.*

1. Dagūsa *loc. Armeniae minoris vel Melitenes; cf. Tomaschek, PW. IV 1986.* PTOL. 5, 6, 21 Δάγουσα. OROS. hist. 1, 2, 23 a civitate -a (*v. l.* dacusa, decusa), quae in confinio Cappadociae et Armeniae sita est haud procul a loco, ubi Euphrates nascitur (*inde* COSMOGR. 2, 9 a civitate Dacusa Euphratis *eqs.* [*trad.* dacus eufrates]). *fort. haud diversum a* Dascusa, *quod praeterea v.*

2. Dagusa *nom. barb.* (*vir.?*) CORP. XIII 5340 (*in Germania sup., periit*) Paternus -ae f.

Daguus *nom. vir. celt. v.* Dagsillus.

Dahae *pop. Scythiae trans mare Caspium. gr.* Δάαι (Δᾶαι). *cf. Tomaschek, PW. IV 1945 s.* Daai. *v. etiam* Dagae. *in codd. subinde* dach-; Daae *v. p. 13, 23. sing. p. 13, 24.* VERG. Aen. 8, 728 indomitique -ae et pontem indignatus Araxes (SERV. *ad l.* populi

[*Reisch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Scythiae, auct. *add.* a parte septentrionali iuncti Persidi: unde Davi [Dani *auct.*] dicti). LIV. 35, 48, 5 nominibus quoque gentium vix fando auditis terrebat *Antiochus*, -as Medos . . . appellans (*cf.* 35, 49, 8). 37, 38, 3 -ae quidam aliarumque gentium sagittarii equites intermixti (*cf.* 37, 40, 8). SEN. Thy. 370 sparsos . . . -as. 603 -ae Parthis equitem minati. epist. 71, 37 si quid ultra -as bellicosum iacet. CVRT. 4, 12, 6. 6, 3, 9. 7, 4, 6 (deas *codd.*). 7, 7, 32. 8, 1, 6. 8 (dais *paene omnes codd.*). 8, 3, 1. 16. 8, 14, 5. 9, 2, 24. MELA 1, 13 -ae super Scythas Scytharumque deserta. 3, 42 *Oxos* iuxta -as primum inflectitur. LVCAN. 2, 296 motura -as (dacos *V*, dacas *UG*) ut clade Getasque . . . Roma cadat. 7, 429 (dacas *VG*; *cf.* ADNOT. *ad l.*). PLIN. nat. 6, 50. 37, 110 apud incolas Caucasi montis, Hyrcanos, Sacas, -as (dathas *L*). SIL. 13, 764 cui (*sc. Alexandro*) pervia Bactra -aeque (*trad.* dac-, dab-). VAL. FL. 2, 157 cruentis . . . -is. TAC. ann. 2, 3. 11, 8. 10 ad flumen Sinden, qui -as Ariosque disterminat. SOL. 15, 5 Chalybes et -ae in parte Asiaticae Scythiae crudelitate ab immanissimis nihil discrepant (*cf.* AMM. 22, 8, 21 his regionibus [*sc. ad Pontum Euxinum; errore*] -ae confines sunt, acerrimi omnium bellatores, et Chalybes). IVL. HON. cosmogr. 6 Scythae, Thuni oppidum, -ae (*v. l.* dafnae, dafiane) oppidum (COSMOGR. 1, 6 Damphae *inter oppida*). 38 -ae gens (*om. V* COSMOGR.). EPIT. Alex. 20 -as (daaeas *cod.*). 23 -ae (danaide *cod.*). IVST. 12, 6, 18 (*inde* OROS. hist. 3, 18, 11. *cf.* FVLG. aet. mund. p. 166 [Daas]). 41, 1, 10. PRVD. c. Symm. 2, 808 Romanus, -a (*v. l.* dana, deba), Sarmata, Vandalus, Hunnus . . . una omnes gradiuntur humo. OROS. hist. 1, 2, 43 (*cf.* COSMOGR 2, 17). GLOSS. III 513, 32 -ae Scithiae gens. *errore* Daci: CASSIOD. Ios. ant. 18, 8 p. 522 Bas. (IOS. *trad.* δαῶν, δακῶν). 20, 3 p. 578 Bas. (*sing.*; IOS. *trad.* δακῶν, δοκῶν).

Dahiva *loc. Iudaeae.* HIER. sit. et nom. p. 116, 3 -a sive Dahiud (dahuia sive david *H*) in tribu Iuda. EVSEB. Δάδ; *ad quem locum Vulgatae spectet, inc.*

Dahiud *v.* Dahiva.

Dahus *cogn. Martis.* CORP. XIII 87 (*in Aquitania*) Marti -o Hannac (*i. e.* Ha-) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

Daia *nom. vir. illyr.* *cf.* Dasas *sim.*, Dasius *sim.*, Daz-. *nom. Galeri Valeri Maximini Caesaris et Aug. a. 305—313* (*v. sub his vv. et cf. Seeck, PW. IV 1986*): LACT. mort. pers. 18, 13 -am adulescentem quendam semibarbarum, quem recens iusserat *Galerius Maximianus* Maximinum vocari de suo nomine. 19, 4. 6 -a vero sublatus nuper a pecoribus et silvis, statim scutarius, continuo protector, mox tribunus, postridie Caesar, accepit Orientem calcandum et conterendum, quippe qui neque militiam neque rempublicam sciret, iam non pecorum, sed militum pastor. PS. AVR. VICT. epit. 40, 18 Galerius Maximinus, sorore *Galerii* Armentarii progenitus veroque nomine ante imperium Daca (*trad. etiam* Daza) dictus, Caesar quadriennio, dehinc per Orientem Augustus triennio fuit. *praeterea(?)*: CORP. VIII 18659 (= 10784; *in Numidia*) -a (*inc., utrum vir. an mul.; 'legerim* Da⟨t⟩a' *editor*).

? **Daiberi** *nom. vir. barb., fort. corrupt.* CORP. III 4184 (*in Pannonia sup.*) Tar(tonio) Finitiano -i vet(erano). *cf.* Daeipora.

? **Daïcus** *nom. fluvii, hodie* Ural. Δάϊξ, -κος (PTOL. 6, 14, 2. 4. 5). AMM. 23, 6, 63 inter flumina *illius regionis* Rhymmus celebris est et Iaxartes ⟨et⟩ -us (*Accursius*; talicus *trad.*). *cf. Tomaschek, PW. IV 2016 s.* Daïx.

Daidius *nom. vir.* INSCR. christ. Leblant Nouv. rec. 93 (*in Germania sup.*) -us.

Daila *nom. vir. germ.* CASSIOD. var. 5, 30 Costula igitur atque -a . . . Gothorum nostrorum libertate laetentur. '*est* Dagila *stili Vlfilani*', *Schroeder in ind.* *cf.* Dagila.

Dailochus *cogn. vir. gr.*, Δαΐλοχος. CORP. VI 12884 C. Avidio -o . . . Avidius -us *pater.* 22356 Q. Memm(io) -o privigno. 23646 P(. . .) (*nom. gent.*) -o.

***Dailua** *v.* Dativus.

Dailus *v.* Dallus.

Daïphrōn *nom. vir. gr.*, Δαΐφρων. *statuarius*: PLIN. nat. 34, 87 -on . . . philosophos *fecit* (*v. l.* daipron, diapron). PAPYR. Genav. 7 frg. 1 l. 26 libertatem D⟨a⟩efr⟨o⟩n⟨i⟩s ebur(neam), *sc. statuam.*

Daïppus *nom. vir. gr.*, Δάιππος. *statuarius*: PLIN. nat. 34, 51 CXXI *Olympiade* -us *fuit* (*trad.* laippus, laipsus; Dahippum *hic et infra Harduin.*). 34, 66 -um *discipulum Lysippi* (*trad.* laippum, laipsum). *nescio an idem*: 37, 78 -us perixyomenon *fecit* (*trad.* dippus, daipsius, diaipus; *corr. Sillig*). *cf. Robert, PW. IV 2013, 58.*

? **Daïrās** *nom. vir. gr.* ARNOB. nat. 6, 6 -as et Immaradus (inmarachus *cod.*) fratres in Eleusin⟨i⟩o consaepto, quod civitati subiectum est, *conditi esse scribuntur.* *non dubito, quin agatur de Daira* (Δάειρα, Δαῖρα) *male intellecta, matre Immari; cf. Kern, PW. IV 1980, inprimis 1981, 43 sq.*

Daiscus *cogn. vir.* CORP. VI 5648 (*in columbario, saec. I in.*) A. Turius -us.

Dait⟨. . .⟩ *nom. mul. inc.* CORP. III 9689 (*in Dalmatia*) ⟨. . .⟩fia Dait⟨. . .⟩ uxor.

Daius *nom.* (*cogn.*) *vir.* INSCR. graec. XIV 1907 (= INSCR. graec. Rom. Cagnat I 323; *Romae*) Οὐαρία Μάρκου Vari ἐξελε⟨ν⟩θέρα Δαίου *uxor.* CORP. XI 3885 (*Capenae, bis*) Ti. Claudi Aug. l(iberti) Dai tabulari rationis patrimoni Caesarum. V 5199 (*prope Bergomum*) M. Vettio Dai f. Reburro. VIII 10616 (= 25873) *v.* Datus.

Daix *v.* Daicus.

Daizi *nom. vir. barb.* CORP. III 14214[12] (*in Moesia inf.*) -i Comozoi (*genet.*). *cf. genet.* III 1666 (*in Moesia sup., periit*) Dotus Pii Cae Daizinis uxoris eius. *cf.* Daizo.

Daizo *cogn. vir. barb.* CORP. III 14507 *ant. b* 47 (*in Moesia sup., in laterculo militum a. 195*) M. Aur(elius) -o Sc(upis). *cf.* Daizi.

Dala *v.* Iedala. **Dalacaifus** *v.* Dagalaifus.

Dalaïa (Dalaïau) *nom. vir. hebr.*, דְּלָיָה, דְּלָיָהוּ. *cf. Encyclop. bibl. I 1055 s.* Delaiah. *nom.* -as *l. 18. 19.* HIER. nom. hebr. p. 54, 3 -a hauriens dominus vel pauperculus domini. **a** *e gente Zorobabelis*: VVLG. I par. 3, 24 *filius* Elioenai . . . -a (dalia *cod. Amiat.*; Δαλαιαία [δαλαια *Alex.*]). **b** VVLG. I par. 24, 18 vigesimatertia *familia sacerdotalis* -au (dalaia *cod. Amiat.*; Ἀδαλλαί [δαλαϊα *Alex.*]). LIB. geneal. chron. I p. 190, 536 Dalea. **c** VVLG. II Esdr. 6, 10 domum Semaiae filii -ae (Δαλαία). Ier. 36, 12 -as filius Semeiae (Δαλαίας; δαλιας *cod. FA*, δαλεας *Alex.*). *item* 25 -as (LXX Γοδολιας?; δαλαιας *cod. FA manu 5*). **d** VVLG. I Esdr. 2, 60 filii -a *non potuerunt indicare domum patrum eqs.* (delaia *cod. Amiat.*; Δαλαία). *idem* II Esdr. 7, 62 (Δαλαία). III Esdr. 5, 37 filii Dalari (Δαλάν). *cf. praeterea* Darea.

Dalani *vox hebr.* HIER. nom. hebr. p. 26, 27 -i egens pauper. *pertinetne ad* Ios. 15, 38 *ut* Daleam *quod sequitur? cf.* Delean.

Dalari *v.* Dalaïa *l. 22.*

[*gen. nom. mul.* **Dalcae** RVFIN. hist. 4, 15, 41 *est* δ' Ἄλκης EVSEBII, *ubi trad.* δὲ δάλκης, *sed cf.* PASS. Polycarpi (epist. Smyrn.) 17.]

Daldereen *v.* Dandarium *s.* Dandarica.

? **Daldus** *opp. Lydiae.* *est, ut videtur, gr.* Δάλδις (Δάλδεια), *cf. Bürchner, PW. IV 2021.* CONC. Ephes. a. 431 Mansi 5, 767[A] Paulus episcopus -i Lydiae. *incolae* **Daldiānī** (Δαλδιανοί): CONC. Ephes. a. 431 Mansi 5, 612[B] Paulus episcopus -orum (*cf.* MAR. MERC. Nest. Eph. synod. p. 894[A] Migne). *sed* Mansi 4, 1223[E] (*item* 1365[C]. 5, 590[E]) Dardanorum. *nummos graecos v.* Flaviopolis.

Dale *v.* Ela. **Dalea** *v.* Dalaia *l. 17.* **Daleam** *v.* Delean.

Dalenus *cogn. vir. barb.* CORP. III 13743 (*in Moesia inf.*) Aur(elii) -i ex vic(o) Am⟨l⟩aidina et q(uondam) praetorianorum.

Dalia *v.* Dalius.

Dalila *nom. mulieris Philistaeae*; דְּלִילָה. LXX Δαλιδά. *de prosodia v. l. 47 sq.* HIER. nom. hebr. p. 32, 6 -a paupercula vel situla (*inde* EVCHER. instr. 2 p. 142, 10 ISID. orig. 7, 6, 56. *cf.* GLOSS. V 355, 67 -a paupera. 404, 42 -a paupercula). *uxor Samsonis*: ITALA (Lugd.) et VVLG. iud. 16, 4 *et* 6 (Danila *Lugd.*). 10. 13—15 (Dal-*Lugd.*). 18 (VVLG. illa). CASSIOD. Ios. antiq. 5, 12 p. 141 Bas. meretricem nomine -am (Δαλάλης IOS. antiq. 5, 306 *al.*; *v. l.* δαδάλης, δαλάλλης *al.*). CYPR. GALL. iud. 653 fortior Dālīlae (f. ⟨hinc⟩ Dālīlae *Peiper*) capitur bellator amore. 680 captum sociis Dālīla resignat. HIER. sit. et nom. p. 153, 6 -a illa Samsonis. epist. 22, 12, 1 *Samson* in -ae mollescit amplexibus (*inde* FVLG. aet. mund. p. 154). CASSIAN. conl. 17, 17, 2. LIB. geneal. chron. I p. 189, 520 Samson . . . et uxor eius Dalyla. *exemplar mulieris fraudulentae*: EPIST. pontif. 290 (*a. 404*) Migne 20, 631[B] Eudoxia . . . nova illa -a, quae paulatim imposturae novacula te (*Arcadium*) rasit.

Daliōn *nom. vir. gr.*, Δαλίων. **1** *geographus*: PLIN. nat. 1, 6 ind. auct. -one (*v. l.* daltone, daldone). 6, 183 primus -on (melon *plerique codd.*) ultra Meroen longe subvectus. 6, 194 -on (-o *plerique*). *cf. Berger, PW. IV 2022 et* Damon *4.* **2** *medicus*: PLIN. nat. 1, 20 ind. auct. Damione, -one (*item* 21 [22 *nominibus celatis*]. 23; *sed* 24—27 Damione *solum*; 28 Bialcone [*v. l.* -oni, bialioni, dialconi, dialchoni, dialcone; Dalione *Harduin; cf. l. 63*]). 20, 103 Damion (PLIN. med. 3, 3 Damon medicus). 20, 191 -on (*trad. etiam* dallon) herbarius. 28, 262 (*trad.* diacon, bialcon, viacon; *corr. Harduin; cf. l. 60*). *cf. Wellmann, PW. IV 2022, qui utrumque nomen ad eundem hominem spectare arbitratur.*

Dalisandus *opp. Cappadociae.* *gr.* Δαλισανδός (Δαλίσανδος, Δαλίσανδα; *cf.* PTOL. 5, 6, 22 *c. adn. Mülleri*). CONC. Calch. a. 451 Mansi 7, 166[B] Stephano *episcopo* -i. *idem* 563[C]. CANON. Migne 56, 812[B] Marinus -i *episcopus.* *cf. Ruge, PW. IV 2023.*

Dāliternī *gens Alpium.* AVIEN. ora 675 per -os, per Clachilorum sata *meat Rhodanus.* *cf. Ihm, PW. IV 2024.*

Dalius, -a *cogn.* *i. q.* Dālius = Delius (Δήλιος)? CORP. VI 6839 (*in columbario, saec. I? cf.* p. 1023) L. Sempronius -us. 6844 (*item*) L. Sempronia -a. *cf.* AMM. 28, 4, 6 praenominum claritudine conspicui quidam, ut putant, in immensum semet extollunt, cum Reburri et Flabunii et Pagonii Gereonesque appellentur ac -ii cum Tarraciis et Perrasiis, ⟨aliis⟩que ita decens sonantibus originum insignibus multis. *nom. vir. gr.(?)*: GREG. TVR. dorm. 5 erat . . . apud Ephesum -us quidam valde dives in pecoribus (*sed* PHOT. bibl. 253 Ἀδόλιος).

Dalla *v.* Delean.

Dallo *nom. vir. barb.* CORP. III 3594 (*in Pannonia inf.*) Brogimara -nis f(ilia).

Dalluntum *opp. Dalmatiae.* *cf Patsch, PW. IV 2024.* ITIN.

[Rehsch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Anton. Aug. p. 338, 5 -o (*v. l.* dalunto, dalinto, dacunto, dilunto). TAB. Peut. 6, 5 Dilunto. *fort. cf.* CONC. Salonit. a. 532 (Farlati, Illyric. sacr. II p. 173) basilicasque in municipiis Delontino *eqs.*

Dallus (?) *nom. vir. barb.* CORP. VII 693 Romulo Alimahi, Simili -i (Daili *vel* -i *in lapide*). *cf. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1216.*

Dalmanutha *vicus Palaestinae. cf. Encycl. bibl. I 985.* VVLG. Marc. 8, 10 *Iesus* venit in partes -a (*v. l.* dalmaanuth, -attutha; εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά. ITALA a *al.* mageda *sim.*; f l q *al.* -a). *sed* Matth. 15, 39 in fines Magedan (εἰς τὰ ὅρια Μαγαδάν). *cf.* AVG. cons. euang. 2, 51, 106 nisi quod -a, quod in quibusdam codicibus legitur, non dixit Mattheus, sed Magedan. GLOSS. III 513, 37 dalmanuta mageddon.

Dalmasius *cogn. vir. cf.* Dalmatius. CORP. III 3079 (*cf.* p. 2328[175]; *in Dalmatia*) L. Servíli⟨us⟩ P. f. Ser(gia) -us.

Dalmatae (*forma vetustior quidem, ut videtur, sed aetate imperatoria non obsoleta* **Delmatae**) *nom. populi. gr.* Δαλμάται, Δαλματεῖς (Δελ-). *cf. Patsch, PW. IV 2448 sqq. de scriptura* (*cf. Mommsen, Corp. III p. 280; v. praeterea p. 17, 56. 19, 48. 20, 47. 82; etiam l. 80 sqq.*): **Del-**: *in codd.* (*dum fidem habeamus editoribus; contuli phototypos codd. Mediceos* TAC. *et Bern. 363* HOR. SERV.): CIC. epist. 5, 11, 3 (*M*; dal- *G I R*). VELL. 2, 39, 3. 2, 96, 3 (dal- *ed. pr.*). 2, 115, 4 (*M*; dal- *A. ed. pr.*). 2, 121, 2. PLIN. nat. 3, 142 FLOR. epit. 4, 12, 3. 10 AMM. 26, 4, 4 (*V*, declinato *Pb*, dal- *edd. Gelen. Accurs.*). CHRON. Alex. chron. I p. 107, 167, 57 Delmatii. IORD. Rom. 296 (*H P I*; Dal- *V L*). *in graecis ex. gr.*: POLYB. 32, 9, 1. 4 (δαλ- *codd. exc. de legatt.; corr. Vrsinus*). 32, 13, 1. 3. 4. 9 CASS. DIO 49, 38, 2. 3 (*codd. L M*). 51, 21, 5 (*codd. M V*). 54, 34, 3 (*item*). *cf. adn. Boissevainii ed. vol. I p. 304; II p. 269* APPIAN. Illyr. 11 *v. l. 81.* STEPH. BYZ. *v. p. 17, 68.* *in titulis*: ACT. triumph. Capitol. a. u. c. 599. 637 (Corp. I² p. 48 *sq.*) CORP. VI 3149. X 3486. 3540. 3642 (*periit*). 3666 (*periit*). 5382. XI 44. 53 *sq.* 68 (*periit*). 76 (*periit*). 85 (*periit*). 89 *sq.* 98. 100. 108 (*periit*). 118. 343. 349 (*periit*). 6736. V 707 (*periit*). 7001. 7012. XIII 1766 (*saec. II—III*). 7507—9. 7581. 8007 (= CARM. epigr. 20). VII 367 (*periit*). 400 (*periit*). 760 INSCR. Ephem. epigr. III (*ad* Corp. VII) 93. VII (*ad* Corp. VII) 976 CORP. III 1322 (*sed cf.* p. 1400). 1474 (*periit*). 1979 (*a. 170*). 1997. 2776. 6374 (*cf.* 8655; *a. 170*). 8010 (*a. 257—260*). 8074[15] (*in tegula; item* 14100, 17). 8335 (?). 8353. 8494 CONST. veteran. 21 p. 1965 (= Corp. XIII 6821; *a. 90*) *bis.* 32 p. 864 (*a. 103*). 40 p. 870 (= Corp. XIII 7573; *a. 116*) *bis.* 43 p. 873 (*a. 124*) CORP. VIII 9377. 9384. 21040. 21058 (*supplet.*) INSCR. Rev. archéol. 19 (1912) p. 454 n. 5. 20 (1912) p. 464 n. 184 Delma(ta). **Dal-**: *in codd.*: CAES. civ. 3, 9, 1 EPICED. Drusi 389 LIV. perioch. 47. 62. 131 *sq.* 141 OBSEQ. 16 STAT. silv. 4, 7, 14 MART. 10, 78, 8 TAC. hist. 3, 12. 50 SVET. Tib. 9, 2 AMPEL. 6, 4. 19, 11. 47, 7 TERT. anim. 20 PORPH. Hor. carm. 2, 1, 15 ITIN. Alex. 7 PANEG. 11 (3), 9, 1 SCRIPT. hist. Aug. 5[ies] PS. AVR. VICT. epit. *ter* VIR. ill. 44, 4 EVTR. 5, 7, 1 RVF. FEST. 3, 2 PS. ASCON. Verr. p. 254, 29 St. (del- *M*) SCHOL. Verg. Bern. ecl. 4, 17. 8, 13 VEG. mulom. 3, 6, 3 HIER. chron. a. Abr. *ter* in Gal. 3, 1 p. 416 NOT. dign. 52[ies] OROS. hist. 6, 21, 14 CHRON. min. 6[ies] IORD. Rom. 244 VEN. FORT. carm. app. 2, 45 PALLAD. hist. mon. I 29. 49 ACT. Achat. 3; *ex graecis ex. gr.*: POLYB. 12, 5, 2 (*cod. Vrbinas*) STRABO *ter* IOS. bell. Iud. 2, 370 APPIAN. Illyr. 11 *sq.* 5[ies]. 17. 24—28 CASS. DIO 54, 36, 2 (*V M*, Δελ- *Sturz; cf. l. 27*). ZONAR. 9, 25 ZOSIM. 1, 40, 2. 1, 43, 2. 1, 52, 3 STEPH. BYZ. *v.* Δάλμιον (*v. etiam p. 19, 22*). *in titulis*: TAB. triumph. Barb. a. u. c. 725 (Corp. I² p. 76). MON. Ancyr. 5, 40 ⟨Dalm⟩ateis (Δαλματῶν). CORP. VI 1607 (*saec. II*). 3108. 3126. 3636 (*periit*). 32588 = 2817. IX 1618 (*saec. II?*). X 268. 3475 (*periit*). 3545. 3570. 3618. 5829 (*saec. II*). 7589 (*periit*) INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. X) 711 CORP. XI 69 (*periit*). 71 (*item*). 601 (*item*). 3530. 6965. V 5823 (*periit*). 7000. 7893 (*periit*) suppl. ital. 408 = V 8777. XII † 1694 (*saec. V—VI*). XIII 3457. 3458 (*saec. III—IV*). 6538. 7039. 7421. 8271. VII 387. 1055. III 88 (*a. 371*). 405 (*periit*). 2519. 3261. 5565. 5821 (*periit*). 5913 (*item*). 10527. 14355[15]. 14576 CONST. veteran. 11 p. 852 (*a. 74*). 16 p. 1963 (*a. 84*). 50 p. 1979 (= Corp. XIII 6495; *a. 134*) *bis* CORP. II 3583 (*periit*). *de formis: abl. pl.* -eis: TAB. triumph. Capitol. a. u. c. 637 (Corp. I² p. 49; *fort.* a. u. c. 599 p. 48 *supplendum*) MON. Ancyr. 5, 40. Dalmati: CORP. XIII 3458 -orum. *in codd.*: TREB. POLL. Gall. 14, 4 -orum. NOT. dign. or. 32, 21 -i. *item* 33, 25. 35, 15. 37, 16 NOT. Tir. 86, 2 -us. -ii *v. l. 24* (*cf.* HIER. chron. a. Abr. 2020 *cod. F* -iis; *item* ADDIT. Prosp. Haun. chron. I p. 311, 480). *errore* -as *pro* -ae: *p. 17, 18.* *notatur*: Dal. (Del.): CORP. X 3486. 3545. XI 68. 89. 90. 100. 118. 343. 601. 6736. V 7000. XIII 3457. III 405. 1979. 6374 (*cf.* 8655). 8074[15] (*etiam al. in tegulis*). 8335 (?). 10527. 14576. Dalm. (Delm.): CORP. VI 3149. X 3618 INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. X) 711 CORP. XI 44. 76. 85. 349. 6965. V 7001. 7012 suppl. ital. 408 = V 8777. VII 367 INSCR. Ephem. epigr. III (*ad* Corp. VII) 93. VII (*item*) 976 CORP. III 88. 5565. 5821 (?). 8353. 8494 CONST. veteran. 43 p. 873. 50 p. 1979 (= Corp. XIII 6495) *bis.* Delma. *supra l. 41.* *praeterea* Dalmat. (Delmat.). *adi. v. p. 17, 11.* *de origine nominis* (*cf. etiam p. 17, 57*): STRABO 7 p. 315 Δέλμιον δὲ μεγάλη πόλις, ἧς ἐπώνυμον τὸ ἔθνος, *sc.* Δαλματέων. APPIAN. Illyr. 11 ἐς πόλιν Δελμίνιον, ὅθεν ἄρα καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῖς ἐς Δελματέας, εἶτα Δαλμάτας ἐτράπη. *cf. etiam* STEPH. BYZ. *v.* Δάλμιον.

ACT. triumph. Capitol. a. u. c. 599 (Corp. I² p. 47) *Nasica triumphavit* ⟨d⟩e De⟨lmateis⟩ (*cf.* LIV. perioch. 47 AMPEL. 19, 11 VIR. ill. 44, 4. OBSEQ. 16 -ae Scordis⟨ci⟩ superati). a. u. c. 637 (Corp. I² p. 49) L. Caecilius L. f. Q. n. Metellus ... Delmatic(us) procos. de -eis (*cf.* LIV. perioch. 62 PS. ASCON. Verr. p. 254, 29 St.; *p. 18, 51*). CIC. epist. 5, 11, 3 -is di male faciant ... semper enim habiti sunt bellicosi (*cf. etiam* VELL. 2, 115, 4 *p. 11, 3; infra l. 20*). CAES. civ. 3, 9, 1. TAB. triumph. Barb. a. u. c. 725 (Corp. I² p. 76) imp. Caesar de -⟨ti⟩s (*cf.* LIV. perioch. 131 *sq.* VELL. 2, 121, 2 AMPEL. 47, 7 PS. AVR. VICT. epit. 1, 7 SERV. Aen. 8, 714; *p. 20, 61; v.* MON. Ancyr. 5, 40). LIV. perioch. 141 -as et Pannonios Nero, frater Drusi, subegit (*cf.* VELL. 2, 39, 3. 2, 96, 3 SVET. Tib. 9, 2 HIER. chron. a. Abr. 2023 PROSP. chron. I p. 408, 364). PLIN. nat. 3, 142 petunt in eam (*i. Salonam*) iura viribus discriptis in decurias CCCXLII -ae. FLOR. epit. 4, 12, 3 (OROS. hist. 6, 21, 14). 4, 12, 10 -ae plerumque sub silvis agebant; unde in latrocinia promptissimi (*inde* IORD. Rom. 244; *cf.* ACT. Achat. 3 -ae ... latrocinandi arte callentes; *etiam p. 18, 46*). AMPEL. 6, 4. CORP. XIII 8007 (= CARM. epigr. 20; *Bonnae, saec. II ex.?*) 3 *post* Hiberos Ce⟨lta⟩s, Venetos, -as ... Germaniarum consularis *Fulvius* Maximus. 1766 (*Luguduni; sub Septimio Sev.*) Aufanís matronis et matribus Pannoniorum et -arum (*cf. infra l. 74*). TERT. anim. 20 Sallustius vanos Mauros et feroces -as pulsat (*inde* HIER. in Gal. 3, 1 p. 416). PORPH. Hor. carm. 2, 1, 15 Pollio Salonis (Salonas *M*) urbe ex -is capta triumphavit (*cf.* HIER. chron. a. Abr. 2020; *p. 20, 60*). ITIN. Alex. 7 Illyrios -asque omnes ... superat *Alexander.* PANEG. 11 (3), 9, 1. CAPITOL. Pert. 8, 2 chiridotas -arum (*cf. p. 20, 80 sqq.*). PS. AVR. VICT. epit. 35, 3 apud -as Septimius imperator effectus. EVTR. 5, 7, 1 Sulla ... Dardanos Scordiscos -as et Maedos partim vicit, alios in fidem accepit (*cf. PW. IV 2449, 52*). RVF. FEST. 3, 2. PS. RVFIN. Ios. bell. Iud. 2, 16 p. 684 Bas. -ae, qui tam multa pro libertate conati sunt ... nunc sub una Romanorum legione agunt quietem. LIB. gener. chron. I p. 107, 197, 57 (CHRON. Alex. *ibid.*) ADDIT. Prosp. Havn. chron. I p. 309, 475, 1. 311, 480. CORP. III 2776 (*in Dalmatia*) principi -arum (*cf. p. 17, 19. 18, 73. 19, 39*). *de equis*: VEG. mulom. 3, 6, 3 -as. *in re militari* (*cf. PW. l. l. 2454, 56 sqq.; Mommsen, Ephem. epigr. V 183; Cichorius, PW. IV 280, 52 sqq.; Ruggiero, Diz. epigr. II 1459; v. etiam l. 84 sqq. et p. 17, 19 sqq.*): TAC. hist. 3, 12 Lucilius Bassus classis Ravennatis (*cf. p. 17, 4*) praefectus ambiguos militum, quod magna pars -ae Pannoniique erant, quae provinciae Vespasiano tenebantur, partibus eius (*i. Vitellii*) aggregaverat. 3, 50 sex milia -arum, recens dilectus ... ad has copias e classicis Ravennatibus ... optimus quisque asciti: classem -ae supplevere. TREB. Gall. 14, 4 dux -arum (*cf.* 14, 9). *speciatim*:
a CONST. veteran. 43 p. 873 (*a. 124; in Britannia*) 9 *cohors* I Delm(atarum). *cf.* CORP. VII 367. 387. 400. 1055 INSCR. Ephem. epigr. III (*ad* Corp. VII) 93. VII (*item*) 976; *praeterea* CORP. VI 1607. IX 1618.
b CORP. III 1979 (*in Dalmatia; a. 170*) coh(ors) I (miliaria) Del(matarum). 8335 (*ibid.*). 8353. 13879 (*? ibidem*). V 707. **c** NOT. dign. occ. 40, 43 tribunus cohortis secundae -arum, Magnis (*in Britannia*). CORP. VII 760. *cf.* CONST. veteran. 34 p. 866 (*a. 105; in Britannia*) ext. 12? **d** CORP. III 6374 (*cf.* 8655; *in Dalmatia; a. 170*) coh. II (miliaria) Del(matarum). **e** CORP. III 14576 (*in Moesia sup.*) coh. II Aur(eliae) Dal(matarum). **f** CORP. XIII 7421 (*in Germania sup.*) ⟨coh.⟩ III Dalmat⟨arum⟩. *cf.* 8271 (*Coloniae Agr.*). CONST. veteran. 21 p. 1965 (= Corp. XIII 6821; *a. 90*) ext. 12. 40 p. 870 (= Corp. XIII 7573; *a. 116*) ext. 13 *coh.* ⟨III⟩ Delmatar(um) p(ia) f(idelis). 50 p. 1979 (= Corp. XIII 6495; *a. 134*) ext. 8; *praeterea in tegulis Germaniae sup.* **g** INSCR. Rev. archeol. 19 (1912) p. 454 n. 5 (*sub Alex. Sev.*) coh(ors) III -arum Alexandriana (miliaria) eq(uitata) c(ivium) R(omanorum) p(ia) f(idelis). CORP. III 8010 (*in Dacia; a. 257—60*) coh. III -arum Valerian(a) Gal(l)iena[e] (miliaria) eqq. c(ivium) R(omanorum) p(ia) f(idelis). *cf.* 8074[15] (*in tegula*) coh. III Del. **h** CORP. XIII 7507 (*in Germania sup.*) ex coh. IIII -arum. 7508 *sq. cf.* CONST. veteran. 32 p. 864 (*in Britannia; a. 103*) int. 14 CORP. II 3583. *altera*: CORP. III 1474 (*in Dacia, periit*) trib(unus) co⟨h.⟩ IIII De⟨l⟩ma⟨t⟩arum, *ubi propter tribuni ordinem de miliaria cogitandum videtur.* **i** CONST. veteran. 11 p. 852 (*a. 74*) int. ext. 12 *coh.* V -arum ... in Germania. 21 p. 1965 (= Corp. XIII 6821; *a. 90*) ext. 13. 40 p. 870 (= Corp. XIII 7573; *a. 116*) ext. 13. 50 p. 1979 (= Corp. XIII 6495; *a. 134*) ext. 9 CORP. XIII 7039. 7581. *cf.* VIII 4678 (= 16870)? *praeterea in tegulis Germaniae.* **k** CORP. VIII 9377 (*Caesareae Mauretaniae*) eques coh. VI -arum. **l** CORP. VIII 9384 (*ibid.*) eques coh. VII -arum. *cf.* 21040. *ad alterutram spectare videtur* 21058. *praeterea* CORP. X 5382 (*Aquini, periit*) trib(unus) coh. -arum (*cf. Cichorius l. l. 283, 40*). III 14100, 17 (*in tegula Pannon. sup.*) coh. De⟨lm?⟩. X 5829 (*Ferentini, saec. II*) praef(ectus) coh. I Pann(oniorum) et Dalmat(arum) (*cf. supra l. 19*) eq(uitatae) c(ivium) R(omanorum).
m CORP. XIII 3457 (*in Belgica*) circ(itor) n(umeri) Dal(matarum). *cf. p. 17, 21.* vexillatio -arum *v. p. 17, 32.* *sing.* **Dalmata** (Δαλμάτης APPIAN. Illyr. 26): -us NOT. Tir. 86, 2. *sensu collectivo*: EPICED. Drusi 389 -a supplex. MART. 10, 78, 8 exeuntem udo -a gaudio sequeris. VEN. FORT. carm. app. 2, 45. *praeterea*: PS. AVR. VICT. epit. 39, 1 Diocletianus -a (HIER. chron. a. Abr. 2302 CHRON. Gall. chron. I p. 643, 442 CASSIOD. chron. II p. 149, 1009 IORD. Rom. 296; *p. 18, 52*). AMM. 26, 4, 4 Vrsatio officiorum magistro -ae. PALLAD. hist. mon. I 29 Hieronymus quidam genere -a. CORP. VI 3108 n(a-

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

tione) -t(a) *classiarius Misenensis* (*item* 3126. X 3475. 3486. 3540. 3545. 3570. 3618. 3642. 3666 Inscr. Ephem. epigr. VIII [*ad* Corp. X] 711 Inscr. Rev. archéol. 20 [1912] p. 464 n. 184 [*om.* n(at.)]. *item classiarii Ravennates*: Corp. VI 3149. XI 44. 53*sq.* 68*sq.* 71. 76. 85. 89*sq.* 98. 100. 108. 118. 343. 349. 601 [*cf. adn.*]. 3530. 6736. 6965; *praeterea*: VI 3663. III 5913. 8494. 14355[15]). V 7893 (*Cemeneli, periit*) Panes Masauri f. -a eques. XIII 7509 (*in Germania sup.*) Beusas Sutti f. -t(a). III 3261. Const. veteran. 16 p. 1963 (*a. 84*) ext. 27 Dasio Dasentis f. -t(ae). *nom. vir.*: Corp. XII †1694 (*in agro Vocontiorum, saec. V—VI*) -a. *cogn.*: III 2519 (*in Dalmatia*) Seio -t(a)e. Dalmatae, -a *pro adi. masc.* (*fem. l. 14. 34?*): Stat. silv. 4, 7, 14 quando te dulci Latio remittent -ae montes (*cf. p. 20, 71*), ubi Dite viso pallidus fossor redit erutoque concolor auro? (*cf.* Flor. epit. 4, 12, 12. Corp. III 1997 commentarie(n)si aurariarum -arum [*cf. p. 19, 44sq. 20, 68*]). Treb. Claud. 15, 2 -as ... exercitus. Not. dign. or. 37, 22 praefectus militum -arum, Abrincatis (*in Gallia*). Veg. *p. 16, 32.* Pallad. hist. mon. I 49 -am civem (Corp. VI 32588 = 2817 Iovi ... cives -as [*sic*] posuerunt, *sc. praetoriani.* X 7589. XIII 6538). Corp. III 1322 (*cf.* p. 1400) -a princ(eps; *cf. p. 16, 32*). equites -ae: Capitol. Alb. 6, 2 Treb. Claud. 11, 9. *speciatim* (*temporibus posterioribus*): **a** Corp. III 10527 (*in Pannonia inf.*) exarc(h)us ex n(umero) ⟨equitu⟩m Dal(matarum). *cf. p. 16, 76; etiam infra l. 42. 45.* **b** Not. dign. or. 41, 15 cuneus equitum -arum, Aureomonto. *item* 41, 18*sq. in Moesia prima.* 42, 17*sq. in Dacia ripensi.* occ. 32, 23 Teutiborgio *Pannoniae secundae.* 33, 25 Intercisa *prov. Valeriae.* 34, 14 Flexo *Pannoniae primae; praeterea cf. infra l. 41. 44.* **c** Not. dign. occ. **32**, 28 equites -ae, Novas. *item* 32, 29. 31. 33*sq.* 36*sq. in Pannonia secunda.* **33**, 29. 32—35. 37. 39—43 *in prov. Valeria.* **34**, 18—20. 34*sq. in Pannonia prima.* 38, 7 *in Belgica.* 40, 19 *in Britannia.* **d** *numero distincti*: Not. dign. or. 7, 27 equites tertio -ae (*inter vexillationes comitatenses*). Not. dign. or. 5, 36*sq.* equites quinto -ae. equites nono -ae (*item*). *cf.* Corp. XIII 3458 (*in Belgica*) equis in vixelatione -orum (*sic*) v. III 88 (*a. 371, in Arabia*) equitum nono Dalm. Not. dign. or. 6, 37 equites sexto -ae (*item; cf. l. 30*). *cf.* Corp. X 268 de sexta -a (*sc. vexillatione?*). Not. dign. occ. 6, 56 (*cf.* 13) = 7, 174 equites octavo -ae (*item*). *cf.* Corp. V suppl. ital. 408 = V 8777. nono -ae *l. 32.* **e** *cognomine distincti*: Corp. III 405 (*in Lydia*) in vexillation(e) eqq. Dal. comit(atensi) Ancialitana. III 5565 (*in Norico; a. 310*) eq(uitibus) Dalm. Aquesianis comit(atensibus). Not. dign. occ. 28, 16 equitum -arum Branodunensium, Branoduno *Britanniae.* Not. dign. or. 42, 14 cuneus equitum -arum Divitensium, Dortico *Daciae ripensis. cf.* 42, 16 *et* Corp. V 7000 num(eri) Dal. Divit(ensium). 7001 n. Delm. Divit. sing(ularium). 7012. *v. etiam* Divitia. Not. dign. or. 42, 13 cuneus equitum -arum For⟨t⟩ensium, Bononia *Daciae ripensis.* Corp. V 5823 ex numer(o) Dalmat. Fort(ensium). *v. etiam* Fortenses. Not. dign. or. 32, 21 equites -ae Illyriciani, Latavi *Phoenices. cf.* 33, 25 *in Syria.* 34, 18 *in Palaestina.* 35, 15 *in Osrhoena.* 37, 16 *in Arabia.* Not. dign. occ. 6, 57 equites -ae Passerentiaci (= 7, 175 equites -ae Passerentiacenses) *inter vexillationes comitatenses* [6, 14 Passerentiaci].

Dalmatia (**Delmatia**) *regio Dalmatarum, inde ab Augusto in provinciam redacta, quae tamen primo appellabatur* Illyricum (*q. praeterea v.*), *quo nomine deinde -a, Pannonia, Moesia complectebantur; separatae provinciae nomen -a inde a Flaviis in usu fuisse videtur, cf. Mommsen, Corp. III p. 179; Marquardt, Röm. Staatsverw. 1² p. 295 sqq.* *gr.* *Δαλματία.* *de scriptura* (*cf. p. 15, 17*): Vel. gramm. VII 73, 7 placet etiam *Varroni*, ut Delmatiam quoque, non Dalmatiam pronuntiemus, quoniam a Delmino, maxima civitate, tractum nomen existimetur (*inde* Cassiod. gramm. VII 155/6). *v. etiam* Isid. orig. 14, 4, 8. **Del-:** *in codd.*: Vatin. Cic. epist. 5, 9, 2 (*M*, dal- *H*, al- *R*). Vell. 2, 78, 2. 2, 110, 2. 2, 114, 4. 2, 116, 2 (*A et lect. Murbac.*, dal- *ed. pr.*). Plin. nat. 3, 141 (*DFR*, dal- *AE*ᵃ). 3, 147 (*DF*, dal- *E*ᵃ*a*). 31, 94 (*E Vd*, dal- *R?*). 33, 67 (*B*¹, dal- *rell.*). Tac. ann. 2, 53. 4, 5 hist. 2, 32 Svet. Aug. 20 (*M*, dal- *rell.*) Claud. 13, 2 Ivl. Hon. cosmogr. A 18 Amm. 22, 3, 6 (*VM*, dal- *Gelen.*). 28, 1, 23 Oros. hist. 5, 23, 1 (*L*, dal- *rell.*). 5, 23, 23 (*item*) Chron. Alex. chron. I p. 98, 62, 20 Dermatia (*cf. p. 19, 69. 21, 2*). Cassiod. var. 9, 8, 1 (*B*, dal- *rell.*). Greg. M. epist. 2, 21; *ex graecis ex. gr.* Steph. Byz. *v.* *Ἴσσα et Σάλωνα* (*V*, *δαλ- R Ald.*). Zosim. 5, 45, 1 (*V*¹, *δαλ- V*²). 5, 48, 3. 5, 50, 1. 6, 7, 2. *in titulis*: Corp. XI 571 (*sub Domitiano*). 4646 (*periit, aet. Traiani*). III 1323 (*item*). 1994. 2015. 4013 (*a. 85*). 8707 (*a. 277*). 8717 (*saec. II—III?*). 9860 (*a. 282—84*). 12721. 12766 Const. veteran. 23 p. 859 (*a. 93*) int. 8 ext. 9 Corp. II 1282ᵃ (*a. 147; periit*). VIII 2581 (= Carm. epigr. 1527; *sub Marco; periit*) Inscr. graec. Rom. Cagnat I 1107 (*'non ante divos fratres'*) Inscr. Sitz.-Ber. Berl. Akad. 1903 p. 817 (*aet. Domitiani*). **Dal-:** *in codd.*: Vatin. Cic. epist. 5, 10ᵃ, 3 *bis.* 5, 10ᵇ Ov. Pont. 2, 2, 78 Vell. 2, 90, 1 Plin. nat. 1, 3, 26. 2, 115 (*Ea*; del- *F*²*R*¹). Stat. silv. 4 praef. Tac. hist. 1, 76. 2, 11. 86 ann. 12, 52 Hyg. grom. p. 122, 1 Lib. col. I grom. p. 240, 16 Svet. Otho 9, 3 Flor. epit. 3, 4, 1 Vlp. dig. 47, 2, 52, 20 Sol. 2, 51 Conc. Arel. a. 314 Mansi 2, 476ᴮ Divisio orb. 10 Ivl. Hon. cosmogr. B 18 (Cosmogr. 1, 18) Expos. mund. 53 Script. hist. Aug. *quater* Itin. Anton. Aug. 6*ies* Ps. Avr. Vict. epit. 4, 4 Evtr. 5*ies* Rvf. Fest. 8, 3 Symm. epist. 9, 142 Serv. ecl. 3, 88. 4, 1 (Schol. Verg. Bern. *ibid.*) Brev. Expos. Verg. ecl. 4, 4 Schol. Hor. carm. 2, 1, 15 Veg. mil. 4, 33 Hier. epist. 60, 10, 2. 60, 16, 2 nom. hebr. p. 79, 6 adv. Rufin. 3, 3 Vvlg. II Tim. 4, 10 Ps. Rvfin. Ios. bell. Iud. 2, 16 p. 684 Bas. Clavd. 5, 38. 7, 120. 24, 302 Not. dign. 13*ies* Provinc. laterc. Veron. 6, 4 Cod. Theod. 6, 29, 12 (*a. 415*) Oros. hist. 1, 2, 55*sq.* (del- *unus cod.*). 1, 2, 57. 59 (del- *unus cod.*; *inde* Cosmogr. 2, 22*sqq.*) 7, 6, 6 Avell. *quater* Chron. min. 13*ies* Vict. Vit. 1, 51 Prisc. periheg. 101 Cassiod. var. 7*ies* hist. 7, 3. 10, 24 Iord. 8*ies* Cod. Iust. 6, 61, 5 (*a. 473*) Greg. M. epist. 6*ies* Isid. orig. 14, 4, 8. 19, 22, 9 Pass. Paul. 1 Not. Tir. 86, 3 Ravenn. 12*ies* Tab. Peut. 6, 2*sqq.*; *in graecis ex. gr.* Strabo 7 p. 314 Ptol. 6*ies* (2, 16, 3 *trad. etiam δελ-*) Ios. bell. Iud. 2, 369 Cass. Dio 41, 40, 1. 48, 28, 4. 49, 36, 2. 54, 34, 4. 80, 1, 3 (Xiphil.) (*ubique trad.; ubique correxerunt editt. in δελ-*). Lyd. mens. 4, 95 Steph. Byz. *v.* *Δαλμιον.* Zosim. 2, 14, 1. 5, 46, 1*sq.* Procop. Goth. 1, 5, 2 Zonar. 10, 27. 15, 24. *in titulis*: Inscr. Notiz. degli scavi 1912 p. 379 (*Romae, sub Tiberio vel Gaio*) Corp. VI 228 (*a. 205, periit*) 1401 (*saec. II ex., periit*). 1545 (*post Vespas.*). 1607 (*saec. II*). 2633 (*cf.* p. 3369). X 3702 (*saec. III*). 3870 (*periit*). XI 2698 (*saec. III—IV? periit*). III 1982*sq.* (*a. 337—350*). 1993. 1999. 2771 (*a. 337—350*). 6441. 6997. 7127. 7267. 8571 (*saec. III*). 8710 (*a. 337—350*). 10183[16] (*cf.* p. 2328[178]). 14333 (*a. 337—350*). 14681 Const. veteran. 62 p. 1987 (*a. 152*) ext. 21 int. 19 Corp. II 1283 (*sub Pio, periit*). 2643. 4115 (*periit*). VIII 13 (*sub Domitiano, periit*). 26651 Inscr. graec. Rom. Cagnat III 41. IV 186 Papyr. Marini 82 I 12 (*a. 489*). *trad. in codd. etiam* -cia. *plur.* -ae *v. p. 19, 29.* *notatur* Dalm. (Delm.): Corp. III 1993. 1999. 2015. 9860 Const. veteran. 62 p. 1987 int. 19. Dal. (Del.): Corp. III 1982*sq.* 8707. 8710. D.: *v. p. 19, 29.* *de origine nominis v. p. 17, 57.* *interpr. hebr.*: Hier. nom. hebr. p. 79, 6 -am paupertatem grandem. Vatin. Cic. epist. 5, 10ᵃ, 3 viginti oppida sunt -ae antiqua, quae ipsi sibi adsciverunt amplius sexaginta. Ov. Pont. 2, 2, 78 quieti subdita montanae bracchia -ae. Vell. 2, 90, 1 -a ... ad certam confessionem pacata est imperii (*cf.* Evtr. 7, 9). 2, 110, 2. 2, 116, 2 Vibius Postumus, vir consularis, praepositus -ae. Plin. nat. 2, 115 specus, qualis in -ae ora *est.* 33, 67 *aurum* in -a. Svet. Claud. 13 (*cf.* Oros. hist. 7, 6, 6) Furius Camillus Scribonianus, -ae legatus (Corp. VI 1401 [*cf. l. 48*]. 1545 leg. pr(o) p⟨r(aetore) pro⟩vinciae -i⟨ae⟩ *item vel sim.* XI 571 [*sub Domitiano*]. 4646 [*aet. Traiani*]. III 2809. 4013 [*a. 85*]. 6997. 7267. II 1282a [*a. 147*]. 1283. 4115. VIII 13 [*a. 93*]). Flor. epit. 3, 4, 1 provincias ... Thessalias atque -am (Corp. VI 228 [*a. 205*]. X 3702 [*saec. III*] Conc. Arel. a. 314 Mansi 2, 476ᴮ Ivl. Hon. cosmogr. 18. Not. dign. occ. 45, 3. 5 provincia -ae. Provinc. laterc. Veron. 6, 4 Cassiod. var. 3, 26 Isid. orig. 14, 4, 8. 19, 22, 9 -a, provincia Graeciae [*inde* Gloss. III 513, 50. 69?]. Corp. VI 2633. X 3870. III 1999. 6441. 14681; *l. 36. 62. 66sq. 71sqq. 76. p. 19, 13sq. al.; cf.* Ps. Avr. Vict. epit. 1, 7). Cass. Dio 54, 34, 4 *ἡ -α τῇ τοῦ Αὐγούστου φρουρᾷ, ὡς τῶν ὅπλων τινῶν ἀεὶ ... δεομένη, παρεδόθη.* Capitol. Aur. 21, 7 latrones etiam -ae atque Dardaniae milites fecit *Marcus* (*cf. p. 16, 14*). Spart. Did. 1, 9 -am regendam accepit *Didius* (*cf.* Corp. VI 1401). Vopisc. Car. 17, 6 *Constantius* praesidiatum -ae administrabat (*cf.* Origo Const. 1, 1 p. 7, 3 Corp. III 9860). Itin. Anton. p. 337, 3 de -a in Macedoniam. Evtr. 4, 23, 2 de -a triumphatum est (*cf. p. 16, 2*). 6, 1, 2 (*cf.* Oros. hist. 5, 23, 1). 6, 4. 9, 19, 2 Diocletianum ... -a oriundum (*cf. p. 16, 81*). Amm. 22, 3, 6 in insulam -ae (-am *trad.*) Boas (*cf.* 28, 1, 23). Serv. ecl. 4, 1 (*cf.* Schol. Bern. *ibid.* Brev. Expos. Verg. ecl. 4, 4). 8, 6 per Illyricum ... mare id est per -am. Schol. Verg. Bern. ecl. 4 pr. pro consule -ae (Greg. M. epist. 9, 158). Hier. epist. 60, 10, 2 insularum -ae ... solitudines (adv. Rufin. 3, 3). Clavd. 5, 38. 24, 302. Expos. mund. 53 -a ... quae in negotiis eminens esse dicitur. caseum itaque Dalmatenum (*cf. p. 20, 67*) et tigna tectis utilia, similiter et ferrum ... habundans emittit. Not. dign. occ. 11, 48. 66. 22, 20. 45, 1 praeses -ae (45, 15; *cf. supra l. 49. p. 19, 40.* Corp. III 1982 p(raeses) pr(ov.) Dal. [*a. 337—350. cf.* 1983. 2771. 8710. 14333]. *item* 8707 [*a. 277*]). Cod. Theod. 6, 29, 12 -ae litora. Oros. hist. 1, 2, 55*sqq.* (= Cosmogr. 2, 22*sqq.*). Lib. gener. chron. I p. 98, 88, 20 (Chron. Alex. *ibid.*). Prosp. chron. I p. 473, 1310. Cassiod. var. 3, 25, 2 ferrarias ... -ae (3, 26). 5, 24 consularis provinciae -ae. (Corp. III 2015 comm(entariensi) co(n)s(ularis) prov. Delm.). Iord. Rom. 338 -ae episcopum (Greg. M. epist. 1, 36. 2, 21. 4, 16). Get. 264. 273. Cod. Iust. 6, 61, 5 (*a. 473*) magistro militum -ae. Greg. M. epist. 3, 22. 8, 36. Corp. VI 1607 (*saec. II*) proc(uratori) Aug(usti) provinc(iae) Dalmat(iae) (Inscr. graec. Rom. Cagnat I 1107. Corp. III 8571 proc. duc(enari) prov. Dalmat.; *cf. p. 19, 27*). Corp. X 5178 delegatu ⟨p⟩rincipum in provincia ⟨-a?⟩ (*cf. p. 16, 32*). III 1323 (*aet. Traiani, periit*) dec(urioni) col(oniae) -ae Cl(audia) Aequo. 1993 tabul(ario) prov. Dalm. 1994 disp(ensatori) -ae. 6380 (= Carm. epigr. 1267). 12766 sacerd(oti) ⟨provi⟩nc. De⟨l⟩ma⟨tiae⟩. VIII 2581 (= Carm. epigr. 1527) qui colis arcem -ae, nostri publice Lar populi, sancte Medaure domi et sancte hic (*Lambaesi*). *iunguntur vel iuxta ponuntur*: Vell. 2, 78, 2 in Illyrico -aque (Plin. nat. 3, 147 quae pars ad mare Hadriaticum spectat, appellatur -a et Illyricum. Svet. Aug. 21 -am cum Illyrico omni. Treb. trig. tyr. 12, 17. Clavd. 7, 120 Illyrici legitur plaga litoris; arva teruntur -ae. Prisc. periheg. 101 ad dextram partem protenditur Illyris alma, post hanc -ae populorum **Martia** tellus [*cf.* Dionys. periheg. 97. *sed* Avien. orb. terr.

[*Reisch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

146 Aemathiam]. STEPH. BYZ. *v.* *Ἴσσα et Σάλωνα.* ZOSIM. 2, 14, 1 RAVENN. p. 28, 11. 207, 10). PLIN. nat. 3, 141 Liburniae finis et initium -ae. TAC. hist. 1, 76 ex Illyrico nuntius, iurasse in eum (*sc. Othonem*) -ae ac Pannoniae et Moesiae legiones (*cf.* 2, 11. 32 SVET. Otho 9, 3). PTOL. 2 arg. 15 *Ἰλλυρίδος ἢ Λιβουρνίας καὶ -ας* (*cf.* SOL. 2, 51 Italicus excursus per Liburnos . . . procedit in -ae pedem, -a in limitem Illyricum. DIVISIO orb. 10 IVL. HON. cosmogr. 18 COSMOGR. 1, 18). PS. RVFIN. Ios. bell. Iud. 2, 16 p. 284 Bas. Illyrici usque ad -am et Istro tenus incolentes. RVF. FEST. 8, 3 provincias habet Illyricus XVIII: . . . -am (*inde* IORD. Rom. 218. *cf. l. 17; etiam* NOT. dign. occ. 1, 86. 2, 31. 11, 23). VEG. mil. 4, 33 Liburnia namque -ae pars est. HIER. epist. 60, 16, 2 Epiros -am cunctasque Pannonias. in Is. 19, 5 p. 292 in -ae Pannoniaeque provinciis (*cf.* vir. ill. 135). PROVINC. laterc. Veron. 6, 4 diocensis Pannoniarum habet provincias numero VII: . . . Savensis, -a, Valeria. NOT. dign. occ. 11, 10 rationalis summarum Pannoniae secundae, -ae et Saviae. POL. SILV. prov. 5, 1 chron. I p. 539 in Illyrico XVIIII *provinciae* (*cf. l. 10*): -a super mare (*cf.* RAVENN. p. 36, 12?). IORD. Get. 149 -am Liburniam Histriamque . . . radens (*cf.* INSCR. graec. Rom. Cagnat IV 186. RAVENN. p. 407, 13 -ae seu Liburniae atque Istriae; *v. etiam l. 31*). LYD. mens. 4, 95 *ἡ Ἰταλία ἐννέα ἐπαρχίας ἔσχε ταύτας: . . . Οὐμβρίαν -αν Λουκανίαν.* STEPH. BYZ. *v. Δάλμιον, πόλις -ας μεταξὺ Ἰλλυρίας καὶ Ἰταλίας.* RAVENN. Guid. p. 544, 18 per . . . litora -ae Liburniae et Venetiarum. INSCR. Sitz.-Ber. d. Berl. Akad. 1903 p. 817 (*aet. Domitiani*) proc(uratori) . . . provinciae Pannoniae et -ae. CORP. XI 2698 (*saec. III—IV*) proc(uratori) provinciae -ae et Histriae (II 2643. INSCR. graec. Rom. Cagnat III 41 *ἐπίτρ(οπον) δουκ(ηνάριον, cf. p. 18, 72) ἐπαρχείας -ας καὶ Ἰστρίας*). VII 303 vex(illatio) Germ(aniae) u(triusque), R(aetiae), D(almatiae; *solvit Mommsen*). *plur.*: LIB. col. I grom. p. 240, 16 provincia -arum. COSMOGR. 1, 18. ITIN. Anton. Aug. p. 265, 4 de Italia per Istriam in -as (-a *P; cf.* 519, 3). 496, 6 *sqq. plerique codd.* (*item* 519, 3). PS. AVR. VICT. epit. 4, 4 intra -as. SCHOL. Hor. carm. 2, 1, 15 Salonas . . . -arum . . . civitatem. NOT. dign. occ. 1, 86 *trad.* -icarum. 2, 31 EPIST. pontif. 623 Avell. p. 220, 1 (*Gelasii, a. 493*). 625 p. 437, 11. 626 p. 398, 17. 638 p. 466, 25 ORIGO Const. 1, 1 chron. I p. 7, 3 ADDIT. Prosp. Havn. chron. I p. 307, 475 *al. quater* FAST. Vind. I chron. I p. 308, 616. p. 312, 630 MARCELL. auct. chron. II p. 101, 540, 6 CASSIOD. chron. II p. 158, 1301. p. 159, 1309. var. 7, 24 principis -arum (*cf. p. 16, 32*). 8, 4 per Italiam et -as. 8, 12, 3. 9, 8, 1 ad -arum atque Saviae provincias (*cf. l. 15*). 9, 9, 1 -iis . . . praesidere (*cf. p. 18, 61*). hist. 7, 3 ecclesiae . . . in Galliis, Italiis et -iis constitutae. 10, 24 IORD. Get. 241. 273 GREG. M. epist. 2, 21. 4, 16. RAVENN. p. 38, 9 per -am Istrias et Venetias. 207, 15. 212, 1. CORP. III 7127 (*ante Gallienum*) proc(uratori) argentariarum Pannoniarum et -arum. *cf.* 12721 proc⟨u⟩ratori metallorum ⟨P⟩annon(iarum?) ⟨et⟩ Delm⟨a⟩t(iarum?). *cf. p. 17, 14 et 20, 68.* PAPYR. Marini 82 (*a. 489*) I 12 in provincia -arum insulam Melitam. **Dalmatius** (**Delmatius**), -a *nom. (agn.) et cogn. vir. et mul. (cf. p. 20, 11. 26. 38), Δαλμάτιος. de scriptura (cf. p. 15, 17): in codd.* Dal- *praeter* COD. Iust. 5, 17, 7 *et l. 69; in titulis item praeter* CORP. X 451. 3796. III 2005 (*periit*). 10195, 1. *l. 78 sqq. p. 20, 43; nummos v. l. 84.* PAPYR. *p. 20, 40. nom.* -i(u)s *p. 20, 34*; -eus *p. 20, 21.* **1** *pater imp. Probi* (*cf. Stein, PW. IV 2455, 13*): PS. AVR. VICT. epit. 37, 1 Probus, genitus patre agresti hortorum studioso -o nomine [*sed loco interpolato* VOPISC. Prob. 3, 2 Maximus]. **2** COD. Iust. 5, 51, 8 (*a. 293*) -o. **3** *frater Constantini Magni* (*cf. Seeck, PW. IV 2455, 33*): AVSON. 207, 9 -o genitos fatalia regum nomina . . . formasti (*sc. Exuperius*). [*celato nomine* 206, 11.] COD. Theod. 12, 17, 1 (*a. 324*). COD. Iust. 5, 17, 7 (*a. 337*) ad Delmatium. ORIGO Const. 6, 35 chron. I p. 11, 5 -um filium fratris sui -i Caesarem fecit (*inde* CHRON. Pasch. chron. I p. 235, 335, 2 *ubi add. τοῦ κηνσάριος, i. censoris; cf.* ATHANAS. apol. c. Ar. 65 *-ίῳ τῷ κήνσωρι*). CASSIOD. hist. 6, 1 Constantinus . . . duos habuit ex eodem patre, non ex eadem matre, germanos; quorum unus -us, alter Constantius et -us quidem habuit sui nominis filium [ZONAR. 12, 40 *Κωνσταντῖνος*]. *confunduntur pater, frater Constantius, filius*: POL. SILV. chron. I p. 522, 63. *cos. a. 333*: CONST. Sirmond. 1 ITIN. Burdig. p. 571, 6 CHRONOGR. a. 354 chron. I p. 61, 333 COD. Theod. 1, 2, 6 (= COD. Iust. 1, 22, 4) *al.* CONSVL. Constant. chron. I p. 234, 333 (CHRON. Pasch. *ibid. Δαλμάτου*). FAST. Vind. I et II chron. I p. 293, 443 (EXC. barb. *ibid.* Dermatio; *cf. p. 17, 67*). CORP. VI 30884. *huius filius, Caesar a. 335—7* (*cf. Seeck, PW. IV 2456, 20*): AVR. VICT. Caes. 41, 15 fratris filium, cui ex patre -o nomen fuit, Caesarem iussit *Constantinus.* 41, 22 -us . . . interficitur. PS. AVR. VICT. epit. 41, 15. 18. 20 (*trad. etiam* del-). EVTR. 10, 9, 1 -us Caesar prosperrima indole neque patruo absimilis . . . oppressus est. HIER. chron. a. Abr. 2351. 2354 (= PROSP. chron. I p. 451, 1043. 452, 1051 *cf.* OROS. hist. 7, 28, 30. 7, 29, 1). ORIGO Const. *supra l. 59* CONSVL. Constant. chron. I p. 235, 335, 2 CASSIOD. hist. 4, 35 ZOSIM. 2, 39, 2. 2, 40, 2. *in miliariis*: CORP. X 8015 Fl(avio) Delmatio be(a)tissimo Aug. nobilissimo Caes(ari). *cf.* INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. X) 748 (*etiam* A(u)g.). CORP. XII 5505. VIII 22196. *sed* XII 5676 Flav. I⟨ul(io)⟩ (*cf. p. 20, 2*) Dalma⟨t⟩io nubil. Ces(a)r(i). INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. II) 223a Flavio Dalmatio bi⟨at⟩issimo Caesari. *corrupt.*: CORP. X 8021 (*sed trad.* Dal-). INSCR. numm. Cohen VII p. 361 n. 1—3 Fl. Delmatius nob. Caes. (*in verso* Delmatius Caesar; *idem in averso* 4—7. 9—13. 15 *sq., sed* 14 Dalmatius). n. 8 Fl. Iul. Delmatius nob. C(aesar). *cf. p. 19, 81.* **4** AMBR. epist. 21, 1 (*a. 386*) -us . . . tribunus et notarius. *cf.* CORP. XI †4970 (*Spoletii*) Brittius -us notarius aeclesiae (*sub Honorio*)? **5** CASSIOD. hist. 12, 3 -um monachum episcopum *Cyzici. cf.* LIBERAT. 7 CONC. Ephes. a. 431 Mansi 5, 590^{E} *al.* MAR. MERC. Nest. Eph. synod. p. 867^{A} 893^{A} Migne. *nescio an idem* CONC. Ephes. a. 449 Mansi 6, 893. *alter est* CONC. Const. a. 356 Mansi 8, 929^{A} prior monasterii sanctae memoriae -ii (1008^{C}). *cf. Jülicher, PW. IV 2456, 49.* **6** NOT. episc. proc. Afr. 32 -us Tinnisensis. **7** ENNOD. epist. 4, 5, 1 p. 100, 21 sublimis vir -us. *altera* carm. 2, 148 epitaphium domnae -ae. *cf.* vers. 3. **8** *episcopus Rutenensis Galliae*: CONC. Arvern. a. 535 p. 70 Aurel. a. 541 p. 97. GREG. TVR. Franc. 5, 5. 46. 6, 38 sancto -o. **9** *aet. inc.*: CORP. X 451 (*Eburi, aet. poster.*) Fl(avio) Delmatio v(iro) p(erfectissimo). *alter* (?): III 4185 (*in Pannonia sup.*) Fl. -us v. p. ex pro⟨tect(ore)⟩. VIII 22632, 50 (*in tegula*) -ti(us?) v(ir) c(larissim.). CARM. epigr. Engström 270, 2 (*saec. V in.?*) -o. *cf.* 270, 15 *Valerio* (vs. 7) -o *rectori* posuit provincia Lugdunensis tertia. **10** *praeterea in titulis*: CORP. VI 2704 Veratius fratri Da⟨l⟩ma⟨t⟩io dulcissimo equiti coh. VIIII pr(a)etori(a)e. 9920, 21 -us *tabernarius* (*sub Theodosio*). 19227 -us. 30718 (*ante Constantinum*) Dalmateus princ(eps?) k(astrorum?). †33929 -o filio . . . -us pater. INSCR. christ. Rossi I 82 (= CARM. epigr. 658; *a. 345*) -um. INSCR. christ. Mai nov. coll. V p. 373 n. 5 (*Romae*) -us. n. 6 -ti. CORP. V †6742 (*Vercellis*; = CARM. epigr. 703, 3; *sed cf. adn.*). XII †2069 (*Viennae, a. 524*) -us. †2141 (*ibid.*) Hilari et -ae. XIII 6090 (*in Germania sup.*) -us. III 2304 (*Salonis, periit*) -ti. 10195, 1 (*in fibula*) De(l)mati. utere feli(x). VIII †13603 (*Carthagine*). †14144 (*ibid.*) -us. INSCR. graec. Rom. Cagnat III 1174 (*in Syria*) *ἡγεμόνος βενεφικιάριος κατὰ ἔθνος ἔπλετο Φοινίκων -ος.* *agn.*: CORP. X 3796 (= CARM. epigr. 256, 5; *Capuae, saec. III non antiquius*) incola Tifatae . . . Delmatius signo, prisco de nomine Laetus. INSCR. arch.-epigr. Mitt. a. Öst. 16 p. 17 (*Polae*) C. Antonius Zosimianus signo -us. CORP. III 6300 (*in Moesia sup.*) Non(ius) Saloninus qui et signo -i(u)s. VIII 2998 (*Lambaesi*) Valerio Pri⟨s⟩ciano . . . Da⟨l⟩mati! *cogn.*: CORP. X 3882 (*Capuae*) Aurelio -o. XI 745 (*Bononiae, periit*) Arrun⟨tius⟩ Da⟨l⟩matius. †4970 *v. l. 3.* III 1967 (*Salonis, a. 302*) Aur(elius) -us (1968b. 2005 Del-). 1968d Ael(ius) -t(ius). 8990 (*ibid.; periit*) ⟨Cla⟩udio -o. 9094 (*ibid.*) Flav(ia) Dalm(atia?). 13810 (*in Moesia sup.*) Fl(avius) -us p(rae)p(ositus). 15159 (*in Pannonia inf.*) *Aurelio* -o. PAPYR. Genav. 49, 4 *παρὰ Αὐρηλίου Οὐρ⟨α⟩νίου υἱοῦ Δαλματίου ἀπὸ πρεποσίτων.* Britann. I 113 (*saec. VI*) *Φλ.* (?) *Δελμάτι(ο)ς ὁ καὶ Οὐαλεντῖνος.* INSCR. graec. V 1, 1398 (*in Messenia, a. 246*) *Κλ. Δελμάτιος.* **Dalmatiānus** *nom. vir.* ANTH. 723^{a}, 1 -e (-ciane *cod.*) . . . Caesar *inter a. 451—553, aliunde ignotus. idem atque Iulius Nepos Dalmata putatur ap. Migne lat. 56, 77^{D}.*

adi. **Dalmaticus** (**Delmaticus**), -a, -um (*Δαλματικός*). *de scriptura* (*cf. p. 15, 17 al.*): Del-: ACT. triumph. Capitol. *p. 16, 3* Hor. carm. 2, 1, 16 (dal- *D et codd. Φ; item* SERV. ecl. 3, 88) CORP. III 3158 VELL. 2, 115, 1 (dal- *A*). 2, 116, 1 (*B et corr. A*; dal- *P et prius A*). 2, 117, 1 (dal- *Ap*) PLIN. nat. 11, 240 (dol- *F*) TAC. hist. 2, 86 ann. 3, 9 (*superscr.* a). 6, 37 SVET. Aug. 20 *bis.* 22 FLOR. epit. 4, 12, 10 OROS. hist. 5, 24, 17 (*trad. etiam* dal-); *gr.*: CASS. DIO 53 12, 4. *nummos v. l. 68.* Dal-: VATIN. Cic. epist. 5, 10^{a}, 1. 3 LVCAN. 2, 402. 5, 379 (*VGC*; del- *MZU, sed corr.* dal-) STAT. silv. 1, 2, 153. 3, 3, 90 SOL. 23, 16 SERV. ecl. 3, 88 ADNOT. Lucan. 2, 402 PS. ASCON. in Verr. p. 254, 29 St. (del- *M*) CORP. III †2659 (*a. 443*) SIDON. epist. 1, 5, 7 carm. 23, 497 (del- *P*) ISID. chron. II p. 453, 235^{a} NOT. Tir. 86, 4; *gr.*: PLVT. Otho 4. *notatur* Delm. (Dalm.) *l. 69. 75.*
VATIN. Cic. epist. 5, 10^{a}, 1 frigus -um. 5, 10^{a}, 3 de . . . rebus gestis -is. HOR. carm. 2, 1, 16 -o . . . triumpho (*Pollionis* [PORPH. *p. 16, 21.* SERV. ecl. 3, 88]. SVET. Aug. 22 *Augusti* [*inde* ISID. chron. II p. 45, 235^{a}]). CORP. III 3158 bello -o *Tiberii sub Augusto* (*cf.* VELL. 2, 115, 1. 2, 116, 1. 2, 117, 1 TAC. ann. 6, 37 FLOR. epit. 14, 12, 10. SVET. Aug. 20 *Octaviani.* OROS. hist. 5, 24, 17 *a. 78 a. Chr.*). LVCAN. 2, 402 -is . . . fluctibus (RVT. NAM. 2, 29). 5, 379 -o boreae Calabroque obnoxius austro . . . Garganus. PLIN. nat. 11, 240 -ae *Alpes* Docleatem *caseum* mittunt (*cf. p. 18, 59*). STAT. silv. 1, 2, 153 -o . . . metallo (*cf. etiam* INSCR. numm. Cohen II p. 38 n. 183 [*Traiani*] metalli Vlpiani Delm(atici?). p. 235 n. 1516 *sq.* [*Hadriani*] metal. Delm. *item* p. 405 n. 1264 [*Pii*]; *v. praeterea p. 17, 14. 19, 44*). STAT. silv. 3, 3, 90 -o quod monte nitet (*cf. p. 17, 12*). TAC. ann. 3, 9 -o mari (SOL. 23, 16 SIDON. epist. 1, 5, 7 -o salo). hist. 2, 86 iuncti inde Moesici ac Pannonici exercitus -um militem traxere. PLVT. Otho 4 *τὰ -α . . . στρατεύματα.* ADNOT. Lucan. 2, 402 -ae civitatis. SIDON. carm. 23, 497 -ae . . . Salonae. CORP. III †2659 (*Salonis, a. 443*) tog(ati) fori Dalm(atici).
cogn. L. Caecili Metelli, cos. a. 119 a. Chr.: ACT. triumph. Capitol. *v. p. 16, 2.* PS. ASCON. Verr. p. 254, 49 St. Metellus subactis Dalmatis -us appellatus est. *subst. ntr. i. q. Dalmatia*; CASS. DIO 53, 12, 4 *τὸ Δελματικὸν τό τε Μακεδονικὸν καὶ Σικελία.* *subst. f.* **dalmatica**, -ae *sc. vestis. cf. Mau, PW. IV 2025; Marquardt-Mau, Privatl. p. 581; Daremberg-Saglio III 19. gr. v. l. 84 sqq. p. 21, 6. 8. 11. de scriptura* (*cf. p. 15, 17 al.*): dal- *trad. in codd. praeter* GLOSS. *p. 21, 8 et in titulis p. 21, 15. 17; de papyris cf. p. 21, 10 sqq.; in fragmentis* EDICT. imp. Diocl. *fluctuat scriptura in hunc modum*: δελ-: Megal. 19, 9. 14

[*Reisch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Megar. IV 19, 14 *ad* Caryst. 19, 28. 30. 22, 12 Geronthr. 26, 44. 49. 54. 59 (*δερμ-*; *cf. p. 17, 67*). 66. 72 Elat. 29, 32. dal-: Mylas. 19, 63; *δαλ-*: Plat. 22, 8. 12. 26, 34. 39. 44. 49. 54 Megar. II 29, 23. 30. 32. ISID. orig. 19, 22, 9 -a vestis primum in Dalmatia ... texta est, tunica sacerdotalis candida cum clavis ex purpura (GLOSS. V 614, 19). GLOSS. -a δαλματική; ἀμφίμαλλος; tunica latas manicas habens; tunica latas habens manicas, missalis; vestis byssina; tunica byssina; -e tunica manicis latis; delmatica δελματική. V 616, 39 colobium vestis quo utebantur antiqui pro -a (*cf. l. 23. 26*). [*it.* dalmatica, *francog. vet.* daumaire, *hisp. vet.* almatica. *M.-L.*] PAPYR. Berol. I 93 (*saec. II—III*) τὴ⟨ν⟩ δελματικήν. Rainer I 21 (*a. 230*) δαλματική. Oxyrh. I 109 (*saec. III—IV*) δελματική. *cf. Wessely, Wien. Stud. (1902) p. 30.* PASS. Cypr. 5 cum se -a exspoliasset *Cyprianus*. INSCR. mél. Boissier p. 305 (*scariph. in pariete paedagogii quod dicitur ad Palatinum*) dalmatica *et* -am. EDICT. imp. Diocl. 19, 9 -ἡ ἀνδρεία. 19, 14 d -ἡ ὁλοσε⟨ι⟩ρικός. 19, 28 -ἡ ἄσημος Λαδικηνὴ τρίμιτος (*cf.* CORP. XIII 3162 II 10 chlamidem Canusinam, -am Laodiciam). 19, 30 -ἡ λάσειος ἀνδρε⟨ία ἔ⟩χουσα πορφύρας .... 22, 8 -ῆς ... συψηρικοῦ ἀνδρείας. 22, 10 ⟨δ—κ⟩ῆς συ⟨ψι⟩ρικοῦ ἀσή⟨μ⟩ου. 22, 12 -⟨ῆς⟩ ὁλοσειρικοῦ ἀνδρείας. 26, 34 -ῶν ἀσήμων γυναικίων (*sc. linearum, fabricatarum Scythopoli, Tarsi [duobus generibus], Bybli [Syriae], Laodiceae [Syriae], cf.* 26, 44. 54. 66). *item* 26, 39 (*cf.* 26, 49. 59. 72) -ῶν ἀνδρίων ἤτοι κολοβίων (*cf. l. 8. 26*; -am *et* colobium *hic non distincta esse putat Blümner in comm. p. 170*). 29, 23 -ῶν ... ὀρθο⟨σήμων⟩ *sc. linearum* (*sim.* 29, 30. 32). LIB. pontif. p. 38, 7 constituit *Eutychianus* (*a. 275—83*) *ut martyrem* sine -am aut colobium (*cf. l. 8. 23*) purpuratum nulla ratione *quis* sepeliret. ITIN. Anton. Plac. rec. A 38 sacerdos *Saracenorum* indutus -a et pallium lineum. *vestis ecclesiastica, postea imprimis* diaconum (*non adhibetur in missa celebranda a* presbytero, *quippe qui casula utatur*): PS. AVG. quaest. test. I 46, 8 quasi non hodie diaconi -is induantur sicut episcopi. LIB. pontif. p. 50, 2 *Silvester* (*a. 314—35*) constituit ... ut diacones -as in ecclesia uterentur. ELEVTH. serm. Migne 65, 87ᴬ clerici ... -is induti. VITA Caes. Arel. 1, 42 diaconos *Caesarii* ad Romanae instar ecclesiae -arum fecit habitu praeminere *Symmachus* (*a. 513*). GREG. M. dial. 4, 40 *Paschasii diaconi defuncti* -am feretro superpositam daemoniacus tetigit. epist. 5, 57ᵃ, 4 *mos* crupit ut *pontificum defunctorum corpora* -is contegant easdemque -as pro sanctitatis reverentia sibimet partiendas populus scindat. 9, 219 *quod Aregius* (*episc. Vapincensis Galliae*) poposcerit, ut sibi et archidiacono suo utendi -is licentiam praeberemus ... te vel archidiaconem tuum -arum usu decorandos esse concessimus easdemque -as ... transmisimus. *praeterea v. Ducange s. v.* *deriv.* **dalmaticātus**, -a, -um, *i. dalmatica indutus*: LAMPR. Comm. 8, 8 -us in publico processit atque ita signum quadrigis emittendis dedit. Heliog. 26, 2 -us in publico post cenam saepe visus est, Gurgitem Fabium et Scipionem se appellans, quod cum ea veste esset, cum qua Fabius et Cornelius a parentibus ad corrigendos mores adulescentes in publicum essent producti. *compositum*: **δελματικομαφέρτιον** (*δαλ-*) *sim.* (*cf. l. 56 sqq.*) *vestis feminarum* (*cf., etiam de* mafortio, *Mau, PW. IV 2026, 27; Blümner in comment. ad Edict. imp. Diocl. p. 149*). δελ-: EDICT. Diocl. Megalop. 19, 8. 12. 13 Caryst. 19, 31. 22, 11. 13. δαλ- Plat. 22, 5. 6. 11. 13. EDICT. imp. Diocl. 19, 8 -ον γυναικεῖον ἐξ ἐρίων τραχυτέρων σεσημι⟨ω⟩μένον πορφύρας ὑσγίνης. 19, 12 -μ⟨αφέρτιον⟩ ... συνψειρικὸ⟨ν ...⟩. 19, 13 -μ⟨αφέρτιον Μου⟩τουνή⟨σιον⟩, *i. Mutinense.* *masc.*: EDICT. imp. Diocl. 19, 31 -μάφερτ⟨ος⟩ λά⟨σει⟩ος ἔχων κτλ. *cf.* (*generis inc.*) 22, 5 -μαφόρτου (22, 6 -μαφόρ(του)). 22, 11 -μαφόλτου ... σουψειρικοῦ (*in frg. Theb.*). 22, 13 -μαφόλτου ... ὁλοσειρικοῦ (*ibid.*; *sed in frg. Caryst.* δελματικομαφε⟨...⟩). *cf.* INSCR. mél. Boissier p. 305 (*v. l. 14*) dalmaticamaf⟨...⟩.

adi. **Dalmatēnsis**, -e: TREB. Claud. 17, 6 singiliones -es decem, clamydem Dardanicam mantuelem unam *eqs. cf. p. 16, 24; 20, 79 sqq.* *adi.* **Dalmatēnus**, -a, -um: EXPOS. mund. 53 *v. p. 18, 59.*

adi. **Dalmatīnus**, -a, -um: PAVL. Med. vita Ambr. 52 de litore -o. *vix huc pertinet* GLOSS. III 315, 62 παννονικόν almacinum *sc.* vinum; -um *Goetz in ind.*, allemannicum *Boucherie; de Alma monte cogitat Hagen, 'fortasse recte'*

Dalmateus *v. p. 20, 21.*

Dalmatia, Dalmaticus *al. v. sub* Dalmatae.

Dalmatis *v. p. 20, 34.* **Daltam** *v.* Eglon.

? **Dalvisiu**(s) *nom. vir. in vasculo Gallico.* CORP. XIII 10010, 2846 b. *cf.* 10010, 3038 k Dalusus.

Dalus *cogn. vir.* CORP. VI 14990 (*periit*) ⟨Ti. Cl⟩audius Aug. l. -us. *cf. Holder, Altcelt. Sprachsch. I s. v.? an i. q.* Δῆλος?

Dalusus *v.* Dalvisius.

Dalutius *cogn. vir. barb.* CORP. VI 32542 b, 9 (*a. 223*) M. Aur(elius) M. f. Aur(elia) -ius Cibal(is) *Pannoniae, miles praetorianus.*

Dalyla *v.* Dalila *p. 14, 51.*

Dam(...) *notatur cogn. vir. inc.* CORP. VI 9426 (= 3364) L. Cassius L. l. Dam(...) frumentari(us) (*cf. p. 22, 6?*). *cf.* INSCR. Rostowzew, tess. plumb. 1198 S. Dam. CORP. XII 5683, 73 (*in amphora*) dam. m. i. o.

Dam⟨..⟩a *cogn. mul. inc.* CORP. VIII 9978 (*in Mauretania Caesar.; trad.*) ⟨I⟩ulia Dam⟨..⟩a.

Dāma, -ae *nom. vir. serv. vel cogn. lib. gr; ingenuos (dummodo hodie discerni possint) v. l. 51.* Δαμᾶς, -ᾶ (= Δημᾶς? *cf.* Demas). *v. praeterea* Damaeus. *nom.* -as: CORP. VI 18661 *infra l. 55 et* SCAEV. *l. 17. reliqua exempla v. sub* Damas. *gen.* -aes *l. 24.* Dá- *l. 39.* *notatur* Da(?): CORP. XI 6701, 55 (*in vasis Arretinis*) Da. L. Ti(ti)? *v. etiam l. 61.* PORPH. Hor. sat. 1, 1, 101 *L. Cassi Nomentani* libertum -am nomine cocum Sallustius ... fertur centenis milibus annuis conductum habuisse (*sim.* SCHOL.). *cf. p. 21, 79?* ALF. dig. 35, 1, 27 pr. Publii Septimii -ae. *praeterea apud scriptores exemplum nom. serv. vel lib.*: HOR. sat. 1, 6, 38 tune, Syri (*cf. p. 23, 65*) -ae aut Dionysi filius, audes deicere de saxo cives? (SCHOL. Damma nomine ignobilis *et sim.*). 2, 5, 18 utne tegam spurco -ae latus? (*cf.* 100). 2, 7, 54 (SCHOL. -a autem servile nomen est). PERS. 5, 76 hic -a est non tressis agaso ... verterit hunc dominus, momento turbinis exit Marcus -a (*cf.* SCHOL.). PETRON. 41, 10 MART. 6, 39, 11. 12, 17, 10. PAPIN. dig. 3, 3, 66 Stichum vel -am (*cf.* IVLIAN. dig. 30, 94, 2. 34, 5, 13, 2 LABEO dig. 32, 29, 4 SCAEV. dig. 34, 4, 31 pr. 40, 5, 41, 1 *et* 11 Damas [*alibi* DIG. *nom.* -a]. PLAVTIVS dig. 41, 4, 2, 6). SCAEV. dig. 31, 88, 11. 32, 41, 2. 40, 7, 40, 8 IAVOL. dig. 28, 8, 11. 40, 7, 39, 3 PAPIN. dig. 40, 7, 34, 1 MOD. dig. 45, 1, 105 POMPON. dig. 50, 16, 162, 1. *in titulis*: **a** *nom. serv.*: CORP. VI 4558 (*in monum. Marcellae*) -a Caesaris Dionysian(us). 8670 -a Ca(e)saris ex hortis Sal(l)usti ab hortu(m) nov(um). 16720. 17590 Cleandro -ae f. 26023ᵃ. 34022. XV 980 (*in lateribus, ante a. 59*) -aes Domiti Afri. 1268 (*item*) -a Marci C. s(ervus). 3441 (*in amphora; cf.* IX 6079, 20 INSCR. Ephem. epigr. VIII [*ad* Corp. X] p. 242, 21 CORP. XI 6695, 31 *sqq.* V 8112, 31. 32 c [= XI 6695, 32] INSCR. Notiz. degli scavi 1907 p. 375 n. 45 [*Dertonae*] CORP. III 7309, 7. VIII 22637, 30). XV 5169 (*in vasis Arretinis; cf.* 5958. XI 6700, 263 *sq.* VIII 22645, 126). 5550 (*item*) -a Saufei (*cf.* XI 6700, 589). I² 1792 (*Corfinii*) -a Tetti. X 924 (*Pompeis; a. 7 a. Chr.*) -a Pup(i) Agrippae, *i. Postumi.* 8042, 41 (*in tegula Campana*) -ae Liviae. IV 1866. XI 871 (*Mutinae*) -a Statulli. TAB. aliment. Vel. (Corp. XI 1147) 2, 103. CORP. V 4087 (= I² 753; *prope Mantuam; a. 49 a. Chr.*) -a Vetti P(rimi?) s(ervus). XII 5686, 297 (*in vasculo*) -a ser. III 10188, 12 (*in gemma*). CONST. veteran. 9 p. 1959 (*a. 71*) M(arco) -ae f. FORMVLA Baet. (Corp. II 5406) 1 -a L. Titi ser. CORP. VIII 12710 (*Carthagine*) -a Caesaris n(ostri) ser. **b** *cogn. lib.*: CORP. VI 4116 (*in monum. Liviae*) -a Liviae l. 6073 (*in columb.*) C. Anni C. l. -ae. 6906 (= I² 1343; *item*) C. Naevi(us) C. l. -a. 7065. 7860 (*cf.* 7865). 10491/2. 11635. 14502. 15721 (= I² 1281) C. Clodius A. l. Dáma. 16187. 17517. 17749 (*cf.* 25342). 18626. 19563. 19920. 21090 (*periit*) A. l(ib.) A. Lappius -a. 21387. 22825. 24306. 28477. 33090 (= I² 1277; *in columb.*) D. Saturio L. l. -ae (*cf.* 33095 = I² 1278). 33431 T. Apusulenus Machera. -a l. INSCR. Notiz. degli scavi 1912 p. 48 (*Romae*) M. Graecínius M. (mul.) l. -a Augustalis. CORP. XIV 4134. IX 4798 (*cf.* 4799). I² 1555 (*Tarracinae*) C. Marcius C. l. -a. X 6397 (*ibid.*). 1403 g, 2, 24 (*Herculanei*). INSCR. Notiz. degli scavi 1913 p. 24 (*Puteolis*) ⟨...⟩us Malchion⟨is Caes⟩aris ⟨Augus⟩ti lib(erti) lib(ertus) -a. CORP. XI 889. 3052. V 8355. suppl. ital. 1166 (*Aquileiae*) L. Aiacius P. l. -a Iudaeus portor(?). 1194. XII 4472 (*Narbone*) M. Paquius M. l. -a fabarius. VIII 24917 (*Carthagine*) P. Fufius (mul.) l. -a. **c** *ingenuus*: CORP. X 3914 (*Capuae*) L. Mettio Cn. f. -ae. *praeterea condicio libertini non indicatur in his titulis*: PAPYR. Berol. 1111, 6 (*a. 15 a. Chr.*) Γναίου Ὀκταίου Δαμᾶ. CORP. VI 446 A. Poblicí -ae (*cf.* 447). 16719 ⟨...⟩-a patronus. 17710 P. Fannius -a. 18661 (*periit*) M. Fulví -ae ... Fulvius -as pater. 21971 T. Plasidienus -a. 27978 *sq.* 28978. 29104. 33401. 34504. XV 1327 (*in latere*) C. Naevi Dama(e?). 2194 (*item*) C. Iulius -a (*cf.* XI 6689, 209). 5591 (*in vasis Arretinis*) A. Sest(i) -ae (*cf.* XIII 10009, 238). IX 1978 (*Beneventi*) Sex. Suellius -a. 2688 (*Aeserniae*) C. Alfio ⟨D⟩amae coronario patrono. XI 1376 (*Lunae*) ⟨M⟩ammeius -a. V 1450. XII 3828. VII 1266 (*in tubo plumbeo*) L(icinius) Da(ma?). VIII 3567 (*Lambaesi*) C(...) -a (p. 955 *trad.* -as). 22640, 75 (*in amphora*) Val. -ae.

Damabius *nom. vir.* CASSIOD. hist. 7, 25 (*inter a. 352—366*) -o *episcopo Macedoniano.*

Damaccō *v.* Damascus *p. 24, 47.*

Damacrinus *nom. vir.* VARRO Men. 118 furentem eculeum -um (Damacrianum *codd. Nonii altero loco*).

Dam(a)eus *nom. vir.* RVFIN. hist. 3, 36, 5 episcopi -i *Magnesiae ad Maeandrum saec. II* (*trad.* damei, dammei). EVSEB. ἐπισκόπου Δαμᾶ; *quare i. q.* Dama *vel* Damas. *praeterea v.* Dammaeus.

Dāmagorās *nom. vir. gr.*, Δαμαγόρας. COD. Iust. 6, 58, 9 (*a. 294*) -ae. *cf.* Demagoras.

Damaim *v.* Dommim.

Damalās *nom. vir. gr.*, Δαμάλας? *cf.* Damale *sim.* CORP. VI 21745 d. m. Lygianes fecit -as pater.

Damalē *nom. et cogn. mul. gr.*, Δαμάλη. *cf.* Damalas, Damalis, Damalius. *gen.* -es *l. 79; dat.* -e *l. 83 sq.*, -eti *l. 81; gen. (dat.)* -ae *l. 79. 82.* CORP. VI 12504 a ⟨Flavia⟩ -e 16723 (*periit*) d. m. -ae ... fecit Pylades pater. 18924 Gavia -e. 24332 (*periit*) Plotiae -es. 36252 Reia -e. 36353 (*periit*) Claudia Damal(...). INSCR. christ. Muratori 1838, 3 (*Romae*) Aur. Leontius -eti uxori. CORP. IX 6080, 10 (*in amphora*) -ae. X 5270 (*Casini*) Paccia (mul.) l. -e. V 182 (*Polae, periit*) Sulpiciae -e. 2618/19 (*Ateste*) -e Ti. Iuni anc(illa). III 8833 (*in Dalmatia*) Placidiae -e. 9031 (*ibid.*) Dirutiae -e sorori.

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Damalis *nom. et cogn. mul. gr., plerumque serv. vel lib.*, *Δάμαλις*. *cf.* Damale *sim.* PROB. cath. gramm. IV 23, 23 -is, huius -lis (*cf. l. 5. 9. 11 bis*) vel -lidis, nomen meretricis Horatianae. *praeterea gen.* -inis *l. 11; dat.* -ini *l. 10. 15.* HOR. carm. 1, 36, 13 *et* 18 -is (*nom.*). 1, 36, 17 -in (PORPH. *ad* vs. 13. 20 -is [*nom.*]. 18 -im. SCHOL. *ad* 13 -i). CORP. VI 4029 (*in monum. Liviae*) -is Liviae sarcinatrix. 7562 (*in columbario*) Manliae -di. 9242 Marcia -is. 14529 Cassiae -di libertae. 18603 Iulia C. l. -is. 20859 -di bernae. 22131 Marcia A. l. -is. 22555 Minucia -is. 23223 Oclatia -is ... patrono. 23559 Velleiae Cn. et (mul.) l. -lis. 23569 Orchiviae -ini coniugi ... Felix Caesaris ser. Fabianus. 24912 -li conlibertae. 25425 ⟨... D⟩amalinis. 29442 Voconiae -li. 35080 -i⟨...⟩. XIV 369 (*Ostiae*) ⟨Iu⟩liae C. f. -di *filiae*, ⟨No⟩niae -di uxori *Iuli Kari Augustalis.* 473 ⟨Noni?⟩a L. L. l. -is. 752 Calpurnia -is coniugi (*liberto; cf.* 754). 794 ⟨...⟩llia -is. X 168 (*Potentiae, periit*) -ini. 8362 (*Nuceriae*) Petronia -is. IV 1507 -is. III 655 (*in Macedonia*) ⟨M⟩arroniae -di. II 3610 (*in prov. Tarraconensi*) Murra⟨t⟩ia Dama⟨li⟩s. *praeterea v.* Damaris *l. 45.*

Damalius *nom. vir. gr., Δαμάλιος. cf.* Damale *sim.* MAR. MERC. Nest. Eph. synod. p. 881[B] Migne.

? **Damanal** *cogn. vir.* CORP. VI 29161 M. Vlpio -al (*sic legit de Rossi*, -ai *Bormann*).

Damanaus *nom. vir. celt.* INSCR. Revue archéol. 18 (1911) p. 493, 121 (*in Aegypto, saec. II*) Dida, -i filius, nationi Volqu(...), eques alae Vocontiorum.

Damanitānī *incolae opp. Hispaniae citerioris* (PTOL. 2, 6, 62 *Δαμανία*). *cf. Hübner, PW. IV 2029 s.* Damania. PLIN. nat. 3, 24 -os *in conventu Caesaraugustano.* CORP. II 2960 (*a. 185*) P. Sempronio Taurino Dam⟨a⟩nitano. 3990 Val(eriae) Chariteni -ae. 4249 M. Valerio M. fil. Gal(eria) ... -o.

Damaraeus *cogn. vir.* CORP. VIII 21653 (*in Mauret. Caes.*) Vlpi -i.

Dāmarata *nom. mul. gr., Δαμαράτα* (*sed v. l. 34*). *cf.* Damaratus. LIV. 24, 22, 8 (*a. 214 a. Chr.*) -a uxor *Adranodori*, filia Hieronis. 24, 25, 11 -am (demaratham *P*). *cf. Hultsch, PW. IV 2032, 41. pro cogn. mul.*: INSCR. graec. IX 2, 966 (*Larisae*) *Claudia Δαμαρέτα Δαμαρέταν filiam eqs. v. praeterea* Demarate.

Dāmaratus *nom. vir. gr., Δαμάρατος. cf.* Damarata. CORP. III 1635, 1 (*in vasculo cretaceo, periit*) -um. *v. praeterea* Demaratus.

Δάμαρχος pro cogn. vir.: INSCR. graec. V 1, 564 (*Spartae*).

Δαμάρης pro cogn. vir.: INSCR. graec. V 1, 65 *al. cf. ind. p. 319.*

Dāmareta *v.* Damarata.

Damario *nom.* (*cogn.*) *vir. gr., Δαμαρίων.* CORP. VI 422 Terentio -ne ... sacerdote et Terentio -ne iun(iore). 4200 (*in monum. Liviae*) -o Zeuxidis l. 16808 Demetrio Demetri -n(i?). VIII 21183.

Damaris *nom. mul. gr., Δάμαρις.* VVLG. (*et* ITALA codd. d e g) act. 17, 34 mulier nomine -is, *Atheniensis* (ITALA cod. h damalis). HIER. nom. hebr. p. 68, 15 -is silens caput. *cf.* Damario*?*

Damaritae *v.* Dabereth.

Damās *nom. et cogn. vir. gr., Δάμας, -ντος. de orig. celtica cogitat Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1217; sed cf. etiam l. 65. v. praeterea* Dama *p. 22, 17. 55; etiam* Damasco. *gen.* -ae *l. 53; dat. in titulis* -ati (-ae *sub* Dama *attuli*); *acc.* -ant. *l. 57.* *declamator*: SEN. contr. 1, 4, 10 -as (amas *codd.*). 2, 6, 12 -as (-os *codd.*) Scombrus (10, 4, 21 *graece*). 10, 5, 21 -as (dānas *codd.*). suas. 1, 13 -as. 2, 14 -ae. *cf. Brzowska, PW. IV 2034, 58.* CORP. VI 1057 (*a. 205*) II 78 M. Aurel. -as (*cf.* 1058 II 11). 12225 -as. 14157 C. Calpurnio -ati. 14991 Claudius -as. 16721 -at⟨i⟩. 16722 -as Domitiae coniugi. 18107 Romanius Epuloniu⟨s⟩ -as ... Epulonium -ant. iuniorem filium. 18661 *v. p. 22, 54.* 25828 P. Salvius -as. 27174 ⟨Ter⟩entius -as. 27977 Valerius -as. 29680 -as. 35094 -as P. s(ervus). INSCR. graec. XIV 1105 (*Romae*). INSCR. Notiz degli scavi 1912 p. 381 (*ibid.*) -as. INSCR. christ. Rossi Roma sotterranea III 113 tab. 19, 43 (*in coemeterio Callisti*) ⟨Da?⟩mas, Ammo et Cresces fratres in pace. CORP. XIV 1349 (*Ostiae*) M. Mettio -ati (*cf.* X 6164 [*Formiis*] Mettius -as). 2061 (*prope vicum Augustanum*) M. Iunius -as. X 2263 (*Puteolis*) ⟨.⟩ Claudius -as. XI 198 a (*Ravennae*) -as avunculus natione Surus (*cf. p. 22, 10*). V †1636 (*Aquileiae*) Aurelio -ati. XII 742 (*Arelate*) -as lib. 842 (*ibid., periit*) Karisi Damis (= Damatis? *an i. q. Δᾶμις, nom. vir. gr.?*). III 85, 3 (*in amphora*) -as (*cf.* 6634, 3). *praeterea cogn.* INSCR. graec. III 1040. IV 89.

Damascēn- *v.* Damascus.

? **Damasco** *nom. vir.* IVST. 22, 1, 12 ut in locum demortui ducis †-onis sufficeretur *Agathocles. sed* DIODOR. 19, 3, 1 *Δάμας. cf. Niese, PW. IV 2034, 48.*

1. Damascus *f., caput Syriae,* דַּמֶּשֶׂק (*plerumque; cf. etiam l. 80*), *gr. Δαμασκός. cf. Benzinger, PW. IV 2042; Encycl. bibl. I 987. inde a Severo Alexandro colonia* (*cf. p. 24, 44*). *nom.* -os: LVCAN. 3, 215 (*cf.* ADNOT. *et* PROB. cath. gramm. IV 20, 23). PLIN. nat. 5, 89 *pars codd.* STAT. silv. 1, 6, 14 IVL. HON. cosmogr. A 6 (B -us *et* -os *trad.*) COSMOGR. 1, 6 (*V*; -us *L*). ITALA (Lucif. reg. apost. 3) III reg. 11, 24 Damasic *bis* (*indecl.; cf. hebr. l. 74*; VVLG. -um *et* in -o). TAB. Peut. 10, 3 Damaspo. *in nummis saepe notatur; v. p. 24, 45; cf. etiam titulos p. 24, 42 sq.* *interpretationes hebr.*: HIER. nom. hebr. p. 5, 6 -us sanguinis potus sive sanguinis osculum vel sanguis sacci (*cf.* p. 41, 19. 68, 13. 75, 18. 76, 6. 17 in Zach. 9, 1 p. 856 in Soph. 2, 8 p. 707 in Ezech. 27, 18 p. 316 in Is. 17, 1 p. 277/8 in Am. 1, 1 p. 228. epist. 65, 1, 2 [*cf.* VVLG. cant. 7, 4] faciem -i, sanguinem videlicet salvatoris ad sacci paenitentiam provocantem. APON. in cant. 10 p. 200 VEREC. in cant. 6, 14. 8, 6 GLOSS. V 355, 68 *sq.*; *sed* 404, 43 damasculum). GLOSS. IV 48, 12 -us fortitudo. CVRT. 3, 8, 12 -um Syriae. *item*: PLIN. nat. 13, 54. 15, 43. 36, 61. 37, 143 FLOR. epit 3, 5, 59 ISID. orig. 15, 1, 15. *sed* VVLG. II reg. 8, 5 venit quoque Syria -i (*Συρία -οῦ*; *item* 6 [*Συρίᾳ, τῇ κατὰ τὴν -όν*]). CVRT. 3, 12, 27 *al.* COLVM. 10, 404 prunisque -i (*cf.* PLIN. nat. 13, 51. 15, 43 SER. SAMM. 517 ANTH. 719e, 41 *cf. l. 79. 83 sqq.*). PLIN. nat. 5, 74 -um epoto riguis amne Chrysorroa fertilem (SOL. 36, 1). 5, 88 *sq.* TERT. adv. Marc. 3, 13 p. 398, 4 -us Arabiae retro deputabatur, antequam transcripta esset in Syrophoenicen ex distinctione Syriarum (*cf. etiam* ITIN. Theod. 24 HIER. epist. 53, 2, 1). ITALA Soph. 2, 9 (Hier. in Soph. 2 p. 703) -us derelicta quasi acervus areae (VVLG. siccitas spinarum et acervi salis; *-ὸς ἐκλελειμμένη ὡς θιμωνία ἅλωνος*). EXPOS. mundi 30 ITIN. Alex. 14. 17. ITIN. Anton. Aug. p. 196, 3 -o (p. 198, 6). 199, 5. AMM. 14, 8, 9 Emissa ⟨et⟩ -us saeculis condita priscis. HEGES. 1, 13 *sqq.* VVLG. gen. 14, 15. Is. 7, 8 caput Syriae -us et caput -i Rasin. 8, 4 auferetur fortitudo (virtus ITALA Tert. adv. Iud. 9 resurr. 20 adv. Marc. 3, 12 *sq. saepius*; 5, 18 AVG. serm. 202, 2, 2 serm. ed. Mai 60, 3) -i et spolia Samariae. Am. 1, 3 super tribus sceleribus -i et super quattuor (*cf.* HIER. epist. 53, 8, 8) *et saepe.* HIER. sit. et nom. p. 89, 21 Antilibanus ... circa regionem urbis -i, quae cecidit in sortem tribus Manasse. p. 114, 21 -us nobilis urbs Foenices. eodem autem vocabulo et Masec ancillae Abraham filius appellatus est. *al.* quaest. hebr. in gen. p. 18, 8 Aram *filius Sem* a quo Syri: quorum metropolis (*cf. l. 44*) est -us (*inde* ISID. orig. 9, 2, 3). *ibid.* l. 10 Hus Trachonitidis et -i conditor. in Ezech. 27, 18 (*cf. l. 75*) p. 316 de -o deferebatur vinum pinguissimum, et lana praecipua: quod usque hodie cernimus. RVFIN. hist. 9, 5, 2 dux -i. Clement. 1, 71 SVLP. SEV. chron. 2, 15, 3 EVAGR. alterc. 17, 11. NOT. dign. or. 11, 20 scutaria et armorum *fabrica*, -i. COD. Theod. 7, 22, 9. 12, 1, 83. 16, 10, 16 CONC. Ephes. a. 431 Mansi 4, 1270[A] Ioannes -i metropolitanus (*cf.* LIBERAT. 6). CONC. Chalc. a. 451. Leo M. epist. 98, 4 p. 963[A] Theodorus episcopus metropolis (*cf. l. 27. 44 sqq.*) -i (AVELL. p. 300, 8 Mansi 6, 607[D] *al.* CONC. Const. a. 550 Mansi 9, 174[C] *al.*). CASSIOD. Ios. antiq. 1, 14 p. 13 Bas. *al.* COD. Iust. 5, 4, 17 ISID. orig. 17, 7, 10 RAVENN. p. 89, 5 MARTYROL. Hier. 13 Kal. Aug. 6 Id. Sept. NOT. Tir. 119, 51. 131, 114. CORP. VI 32624 d, 19 (*saec. III*) M. Aur. M. f. Ael(ia) Maximus -(o). 32628 -(o). XIV 474 Sebasmia aput -um (*de ludis vel feriis; cf. adn.*). III †755 (p. 993) ex praef(ecto) leg. III Gallicae Danavae -o. 6603 (*a. 80*) -o. 6617 = 12062 -o. VIII 18084, 37 -s(co). 18084, 73 -(o). PAPYR. Klio 3 (1903) p. 5 (*a. 80/81*) Q. Iulius Proculus Dam(asco). *in nummis Philippi, Decii, Galli, Gallieni al.* colonia -us metropolis (*etiam notatum* Δama. Δamas. Dama. Damas. *et* metr., metro. *sim.*). *cf.* INSCR. numm. Cohen V p. 125. 141. 154. 175. 201. 256. 283 (p. 284 n. 181 *sq.* Damaso). p. 295 n. 75 Damacco. p. 328. 483. 512. metropolis *appellatur etiam l. 27. 35*; CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 567[A]. 7, 170[A]. 430[C]. CONC. Const. a. 550 Mansi 9, 390[C] -i metropolitanae civitatis. *v. etiam l. 33.* *ad Pauli conversionem spectant*: ITALA act. 9, 6 (Tert. bapt. 13) VVLG. act. 9, 2 *sqq.* 22, 5 *sqq.* HIER. vir. ill. 5 in Soph. 2 p. 707 in Ezech. 27, 18 p. 316 in Is. 17, 1 p. 277/8 PRAEDEST. 3, 6 p. 641[B] MAX. TAVR. serm. 28 p. 469 CASSIOD. hist. 6, 22 ARATOR act. 2, 927 ITIN. Anton. Plac. rec. A 46. *nom. montis*: PLIN. nat. 13, 51 *Syria habet* pruna in -o monte nata. *quasi regio Damascena* (*cf. p. 25, 11*): PLIN. nat. 37, 143 alabastritis nascitur ... in Syriae -o (*cf. l. 5*). HIER. sit. et nom. p. 99, 1 Arfath urbs -i. p. 122, 18 Emath ... civitas -i. p. 130, 8 in finibus -i. *cf. etiam* p. 97, 26. 124, 7 VVLG. IV reg. 5, 12 Ezech. 47, 16 *sqq.* 48, 1. *praeterea* HIER. in Soph. 2, 9 p. 707 in Am. 1, 5 p. 228 quaest. hebr. in gen. p. 35, 17 in Is. 17, 1 p. 193, *ubi comparantur* -us, Aran (*cf. supra l. 26*), Syria. *heros eponymus v.* 2. Damascus. *epitheta*: clara: SER. SAMM. 517. pia: STAT. silv. 1, 6, 14. ventosa: LVCAN. 3, 215 (COMMENT. *ad l.* civitas posita in campo ⟨ad⟩ Antilibanum montem, unde ad eam procellae irruunt. *cf.* ADNOT.). *grammatica*: in -o: PLIN. nat. *l. 56* VVLG. III reg. 11, 24. 15, 18. 20, 34 I par. 18, 6 (in -um *Amiat.*) II par. 16, 2 Iudith 1, 7 act. 9, 27 HIER. in Ezech. 27, 18 p. 316 CASSIOD. hist. 6, 22 (-i: VVLG. IV reg. 16, 10 [*ἐν -ῷ*] act. 9, 10. 19, 22. 26, 20 II Cor. 11, 32). in -um: VVLG. III reg. 19, 15 IV reg. 16, 9 *sq.* II par. 24, 23 (in *om. Amiat.*). 28, 5 act. 9, 2 CASSIOD. Ios. antiq. 9, 13 p. 277 Bas. *sed* -um: VVLG. III reg. 11, 24 (-o *Amiat.*) IV reg. 8, 7 I Macc. 12, 32 act. 9, 8. 22, 5. 10 *sq.* 26, 12 Gal. 1, 17; *ceteri.* de -o: HIER *l. 28* VVLG. IV reg. 16, 11 *bis* (*ἐκ*; *ἀπό*). *adi.*

Damascēnus, -a, -um (*Δαμασκηνός*): IVST. 36, 2, 1 Iudaeis origo -a, Syriae nobilissima civitas, unde et Assyriis regibus genus et reginae Samiramidi fuit. HIER. sit. et nom. p. 147, 21 idoli -i. VVLG. Ezech. 27, 18 -us negotiator tuus (*Δαμασκὸς ἔμποροί σου*). CASSIOD. Ios. antiq. 9, 13 p. 277 Bas. in civitate -a (CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 567[A]. 1082[C]). EXPOS. mundi 31 -am ... palmulam (*rec. alt.* Damasci ... palmulas). PHILVM. med. 2 p. 42 -a pruna (APIC. 6, 214. 8, 450. 10, 460 *sq.* CAEL. AVR. chron. 3, 2, 34. *cf. l. 8. 83 sqq.*). NOT. dign. or. 32, 33 (*in Phoenicia*) ala prima -a, monte Iovis (*cf. p. 25, 35?*). CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 942[B] Theodoro -o episcopo (6, 978[C]. 7, 402[D] *cf.* CANON. Migne 56, 724[A]. 811[A]). *subst. ntr. plur.* **Damascēna** *sc. pruna* (*Δαμασκηνά*; *cf. supra l. 8. 79; Blümner, Edict. imp. Diocletian.,*

[*Reisch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

comment. p. 102): sing. δαμασκηνόν GLOSS. III 428, 21. [it. amoscina, francog. vet. davoisne; hisp. amacena. M.-L.] PLIN. nat. 1, 13, 10 Syriae arbores ... -a (cf. GLOSS. III 513, 47 -a arbor de Da⟨ma⟩sco). 15, 43 in peregrinis arboribus dicta sunt -a, a Syriae Damasco cognominata, iam pridem in Italia nascentia, grandiore quamquam ligno et exiliore carne nec umquam in rugas siccata. MART. 5, 18, 3. 13, 29. EDICT. imp. Diocl. 6, 86 -a moneaea sicca. PALLAD. 12, 7, 16 APIC. 1, 28 *al.* CAEL. AVR. acut. 2, 37, 209. 3, 21, 203 GLOSS. *fem. sing.*: DIDASC. apost. 76, 32 -a (*inter sing.*). ISID. orig. 17, 7, 10 cuius generis (*sc. coccymelae*) -a melior, a Damasco oppido, unde prius asportata est, dicta. *subst.* **Damascēna** (-ē) *sc. regio* (*Δαμασκηνή*; *cf. Benzinger, PW. IV 2039*). MELA 1, 62 -e (-ae A^1). PLIN. nat. 5, 66 -a. IVST. 36, 2, 14 Moses -a, antiqua patria, repetita montem Sinaeum occupat. MART. CAP. 6, 678 -e. TAB. Peut. *l. 22.* *incolae* **Damascēnī** (*Δαμασκηνοί*): *notantur in titulis*: D. *l. 24*; Dam. *l. 29. 30. 32*; Damas. *l. 24*; Damasc. *l. 32.* HEGES. 1, 12, 1. 2, 16, 2. 2, 17. 5, 53 l. 101. HIER. sit. et nom. p. 83, 17 Nicolaus -us (in Ezech. 26, 6 p. 297 CASSIOD. Ios. antiq. 14, 2 p. 392 Bas. Ios. c. Ap. 2, 84). p. 111, 7 in Soph. 2, 9 p. 707 in Am. 1, 5 p. 228. VVLG. I par. 18, 5 Syrus -us (*Σύρος ἐκ Δαμασκοῦ*). II Cor. 11, 32 civitatem -orum. AVG. serm. ed. Mai 60, 3 -orum gens. CASSIOD. Ios. antiq. 1, 18 p. 16 Bas. *al.* Ps. PRIMAS ad II Cor. p. 581^B TAB. Peut. 10, 3 -i (*i.* -e?). *in re militari* (*cf. Cichorius, PW. IV 279, 56 sqq.*): **a** CORP. XIII 6270 co(hortis) I F(laviae) D(amascenorum). 7395 coh. I Fl. Damas(cenorum) (miliaria) eq(uitata) sag(ittariorum). CONST. veteran. 21 p. 1965 (= Corp. XIII 6821; *a. 90*) int. 8 ext. 9 *coh.* I Flavia -orum milliaria. 40 p. 870 (= Corp. XIII 7573; *a. 116*) int. 7 *coh.* I Flavia Damasce⟨nor.⟩ 41 p. 871 (= Corp. XIII 6822) *supplendum.* 50 p. 1979 (= Corp. XIII 6495; *a. 134*) 5 *coh.* I Flav. Dam. (miliaria). *in tegulis* INSCR. Rhen. Bramb. 1417 e coh. I F. Dam. (miliaria); *v. praeterea Cichorius l. l. 280, 4.* **b** CONST. veteran. 109 p. 2328^{70} (*in Palaestina, a. 139*) int. 6 ext. 7 *cohors* I Dam(ascenorum). CORP. V 5126 praef(ecto) coh. prim(ae) Damasc(enorum). XIV 2618 *v. p. 4, 6.* PAPYR. Berol. I 73, 2 (*a. 135*) ἔπαρχος σπείρης πρώτης Δαμα⟨σκ⟩ηνῶν τῶ⟨ν⟩ ἐν τῷ Μουσείῳ σειτουμένων. 136, 22. **c** ala *v. p. 24, 81.* **Damascēnus** *cogn. Iovis* (*cf. Cumont, PW. IV 2035; Wissowa, Rel. u. Kult.^{2} 363 sq.*): CORP. VI 405 = 30757 (*periit*) Iovi Optumo Maxim(o) -o. X 1576 (*Puteolis*) iussu Iovis Optimi Maximi -i. *cf.* 1575 iussu I. O. M. D. *cf. etiam p. 24, 81?* *dimin.* damasculum *p. 24, 4.*

2. Damascus *nom. vir., cf.* 1. Damascus. *gr. Δαμασκός.* 1 VVLG. gen. 15, 2 filius procuratoris domus meae (*sc. Abram*) iste -us Eliezer (-ὸς Ἐλιέζερ; *de hoc loco fort. corrupto cf. Encycl. bibl. II 1269 s.* Eliezer *1*). *inde* HIER. sit et nom. p. 114, 21 *p. 24, 25.* quaest. hebr. in gen. p. 25, 10 ab hoc aiunt -um et conditam et nuncupatam (*cf. l. 48*). in Is. 17, 1 p. 277/8 -i primum nomen in genesi legimus, qui ante Isaac fuit vernaculus Abraham, et putabatur heres, nisi esset Sarae filius ... generatus. MAR. VICTOR aleth. 3, 477 -us (-ius *cod.*), ascitus grege de famulo. ISID. orig. 15, 1, 15 -um Syriae conditam et nuncupatam (*cf. l. 44*) a -o dispensatoris Abrahae filio. haec antea in omni Syria tenuit principatum ... hic est -us, quem Abraham futurum sibi heredem dixerat, antequam esset illi promissus Isaac. *praeterea*: IVST. 36, 2, 2 Iudaeis origo Damascena ... nomen urbi a -o rege inditum, in cuius honorem Syri sepulcrum Atarathes, uxoris eius, pro templo coluere ... post -um Azelus, mox Adores et Abrahames et Israhel reges fuere. *cf. Benzinger, PW. IV 2043, 40 sqq.* 2 CASSIOD. hist. 7, 9 (*in edicto Valentiniani, Gratiani al.*) in Megetio et Ciceronio et -o et Lampone et Brintisio qui auditores fuerunt.

Damasiānus, -a, -um *v.* Damasus.

Δαμασίας *nom. vir. gr. pro cogn.* INSCR. graec. III 740 (*a. 140—150*) Κλ(αύδιος) -ας Φλυεύς. *idem* 1113 a p. 154.

Damasic *v.* Damascus *p. 23, 80.*

Damasicthōn, *acc.* -ōna, *nom. vir. gr., Δαμασίχθων.* *unus ex Niobidis*: OV. met. 6, 254 at non intonsum simplex -ona vulnus afficit (-s/th- *M*, -sichth- *N aliquot* ς, -sith- *cett.*). Ib. 581 fratres sex cum -e (*trad.* -itone, -ictone) caesos (SCHOL.). HYG. fab. 11 p. 43, 12 -on (sictothius *F, corr. Scheffer*). PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 6, 3 -on. *cf. Wissowa, PW. IV 2038.*

Damasippus *cogn. vir. gr., Δαμάσιππος.* NOT. Tir. 115, 95. *notatur* D. *p. 26, 6.* 1 L. Iunius Brutus -us, *praetor a. 82 a. Chr.* (*cf. Drumann IV^2 55*): -us: CIC. epist. 9, 21, 3 Carbonem, quem -us occidit. SALL. Catil. 51, 32. 34 or. Phil. 7. LIV. perioch. 86 L. -us (damasicius *trad.*) praetor ... omnem, quae in urbe erat, nobilitatem trucidavit. VELL. 2, 26, 2 -us praetor (OROS. hist. 5, 20, 4). VAL. MAX. 9, 2, 3 APPIAN. civ. 1, 92, 423 CASS. DIO frg. 109, 4. ADNOT. Lucan. 2, 126. 135 -us, Samnitium dux, Marii fautor, apud Collinam portam cum suis conflixit et victus cum militibus suis occubuit [Brutus: APPIAN. civ. 1, 88, 403; *v. praeterea Drumann l. l.*]. 2 Iunius (*l. 81*) -us: CIC. Att. 12, 29, 2 -i. 12, 33, 1 epist. 7, 23, 2 *sq.* HOR. sat. 2, 3, 16. 64 insanit veteres statuas -us emendo: integer est mentis -i creditor? 324. PORPH. Hor. sat. 2, 3, 1 (*item* SCHOL., *ubi praeterea*: Iunius -us consumpto patrimonio philosophari coeperat *eqs. cf. p. 26, 1*). 8, 300 SCHOL. Hor. sat. 2, 3, 33 MACR. sat. 2, 3, 1. 3 *sectator Pompei*: CAES. civ. 2, 44, 3 Licinius -us *senator.* -us: BELL. Afr. 89, 5. 96, 1. *cf.* CORP. VI 22930 (= I^2 1344) Nestor L. Lic(inii) Crassi -i. 4 IVV. 8, 185 consumptis opibus (*cf. p. 25, 81; sed v. Friedländer ad l.*) vocem, -e, locasti sipario. SCHOL. Iuv. 8, 179 [IVV. 8, 147. 151. 167 *pro* Lateranus -us *complures codd.*; *cf.* SCHOL. Iuv. 8, 167 *unde* GLOSS. V 653, 19]. 5 *in titulis*: CORP. VI 10376 Q. Lollius Q. l. -us decurio. XI 6698, 3 *v. infra l. 46.* 6712, 142 (*in signaculo aeneo*) -ip(pi) P. S(...) V(...) M(...); *in manubrio notatur* D. *eqs.* INSCR. graec. Rom. Cagnat I 817 (*in Thracia*) *Κασσίου -ον.* *etiam* INSCR. graec. V 1, 55?

Damasius *nom. vir., cf.* Damasus. CORP. XIII † 3814 (*in Treveris*) -us num(erarius). *v. praeterea l. 40.*

Damasō, Damaspō *v.* Damascus *p. 24, 47 et 23, 81.*

Damassus *v.* Damasus *l. 31.*

Damastēs *nom. vir gr., Δαμάστης.* *rerum scriptor et geographus saec. V/IV* (*cf. Schwartz, PW. IV 2050, 52 sqq.*): VAL. MAX. 8, 13 ext. 6 -es (-sthes *L A*). PLIN. nat. 1, 4 ind. auct. -e (*item* 5—7). 7, 154 -es (*trad.* damiates). 7, 207 (*trad.* -sthes, -sthhes). AVIEN. ora 46 Damastus nobili natus Sig[n]e. 372 -us (damascus *trad.*).

Damastōr *nom. gigantis, Δαμάστωρ.* CLAVD. carm. min. 53, 101 saevusque -r (SIDON. carm. 15, 20 Adamastor, *ubi etiam* -r *trad.*).

Damastr(...), *nom. inc.* CORP. V 8115, 40 (*in vasc.*) Q. C. -str(...).

Damastus *v.* Damastes.

Damasus *nom. vir. gr., Δάμασος; cf.* Damasius. 1 *pers. ficta, Argivus*: STAT. Theb. 8, 494. 2 *frater Democriti philosophi*: PLIN. nat. 18, 341. *cf. Wellmann, PW. IV 2048, 48.* 3 *papa a. 366—384, cuius exstant epistolae et epigrammata; cf. Jülicher, PW. IV 2048, 54 sqq.* DAMAS. epigr. 1, 1 *et saepe* (*cf. nunc etiam* CARM. epigr. Engström 114. 354). HIER. vir. ill. 103 -us, Romanae urbis episcopus, elegans in versibus componendis ingenium habuit multaque et brevia opuscula heroico metro edidit et prope octogenarius, sub Theodosio principe mortuus est. *praeterea cf. testimonia ab Ihmio (Anthol. lat. suppl. I p. XXXI) verbotenus allata; adde* PRISCILL. tract. 2 p. 34 *sqq.* (*cf.* HYD. chron. II p. 15, 13). MAXIMIN. c. Ambr. 122 *sqq.* (139 -sso). DAMAS. Hier. epist. 35. HIER. epist. 15 *sqq.* 36 in Matth. 21, 9 p. 162 RVFIN. hist. 11, 10 *sqq.* 21 Orig. princ. praef. 1 AVG. epist. 53, 2 EPIST. pontif. 255 (*a. 385*) Migne 13, 1132^B. 285 (*a. 402*) Migne 20, 465^A LIB. pontif. p. 219, 11 CHRON. min. (*cf. III ind. p. 553*) ARNOB. confl. 2, 32 p. 319^A PRAEDEST. 1, 85 p. 616^B GENNAD. vir. ill. 16 CASSIOD. hist. 5, 28 *sq.* 8, 10. 9, 14 *sq.* ACTA mart. Ruinart ed. nov. p. 635. CONC. Rom. a. 499 p. 411 n. 15 presbyter tituli -i (*item* a. 595 Greg. M. epist. 5, 57^a p. 367 *bis.* a. 601 Mansi 10, 489^A *bis*). MARTYROL. Hier. 12 Kal. Mart. 6 Non. Iul. 4 (3) Id. Dec. INSCR. christ. Mai nov. coll. 5 p. 163, 5 Damasius; *sed* p. 164, 3 -us. *adi.* **Damasiānus**, -a, -um *ad Damasum papam pertinens*: HIER. chron. a. Abr. 2382 -ae partis populo confluente. *absol.*: AVELL. p. 3, 18 universi -i irruentes in basilicam.

Damatcorēnsis *v.* Bamacorrensis *vol. II p. 1713, 45.*

Damatius, -a *nom. gent. cf.* 2. Damius, Damitius, *etiam* Dammatius; *W. Schulze, Eigennamen p. 355. 373.* CORP. XI 6698, 3 (*in operculo amphorae*) Q. Dama(ti?) Ar(...) ('*nisi est* Ar(...) *servus* Q. Dama(sippi)' *editor*). VIII 8500 (*Sitifi Mauretaniae; a. 229*) M. -us Vrbanus summarum artium liberalium litterarum studiis utriusq(ue) linguae perfecte eruditus, optima facundia praeditus ... M. Damat(ius) Felix pater. 21181 (*Caesareae Mauret.*) M. -us Felix ... M. -us Faustinus pater filio.

? **Damator** *nom. sine dubio corruptum* CORP. VI 28510 (*periit*).

Dāmātria *nom. mul. graec., Δαματρία.* CORP. X 7445 (*Thermis Himeraeis*) -a. *cf.* Demetrius, -a.

Damea *nom. priscum Apameae Phrygiae.* PLIN. nat. 5, 127 Apameam initio -am vocatam.

Damēn nomen proprium historici Graeci, -enis PRISC. gramm. II 221, 17 (*inde* GLOSS. V 566, 43). *cf. adn.*

? **Damer(...)** *nom. inc. in vasculis.* CORP. II 4970, 160 -r(...) *sim.*

Dami(.?.) *nom. inc.* CORP. XIII 5751 (*in Germania sup.*). *an cf.* Damus? VI 16718 Dami⟨...⟩. *cf. etiam* CORP. II 4970, 160.

Dāmia *dea, a Romanis nomine Bonae Deae culta v. vol. V p. 8, 5; cf. Wissowa, Rel. u. Kult.^{2} 216; Kern, PW. IV 2054.*

Damiānus, -a *v.* 2. Damius. **Dāmiātrīx** *v. vol. V p. 8, 6.*

Damigero(n) *nom. magi, cuius liber qui fertur de lapidibus iam saec. II notus erat.* APVL. apol. 90 ego ille sim Tarmoendas vel -on. TERT. anim. 57 Typhon et Dardanus et -on *eqs.* ARNOB. nat. 1, 52 Apollonius, -o et Dardanus *eqs.* DAMIG. lapid. tit. incipit -onis (amigeronis *cod.*) peritissimi de lapidibus. *cf. Wellmann, PW. IV 2055.*

Daminius, -a *nom. gent.; cf. W. Schulze, Eigennamen p. 240 adn. 7.* CORP. XIII 5911 (*in Germania sup.*) C. -us Ferox. *cf.* Daminus.

Damīnus *nom. vir.; cf.* Daminius, Damonus, -a. CORP. XIII 10010, 742 (*in vasculis*) -i m(anu) (*item* VII 1336, 401. III 12014, 244) *et* -i f. (*an* -(i)i? -i(us)?). *cogn.*: INSCR. graec. XII 3, 1110 (*Meli; aet. Traiani*) *Τίτος Φλάβιος Δαμεῖνος.*

Damio *nom. et cogn. vir. gr., Δαμίων.* CIC. Att. 4, 3, 3 discessimus in vestibulum Tettii -nis. ASCON. Mil. 37 p. 40, 21 St. a liberto Clodii -ne. *ibid.* cum -o ... appellaret tribunos. PLIN. nat. *v.* Dalion *2.* CORP. XI 3330 (*Fori Cassi*) C. Fidio⟨...⟩ -o⟨...⟩. 6701, 1 (= I 1494; *scariphat. in ore vasis, Caere*) -o. V 1310 (*Aquileiae*) Mutillii -nis. VII 1146 Ammonius -nis (centurio) coh(ortis) I Hispanorum. III 5150 (*in Norico*) Quarta -nis f.

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Damippus *nom. vir. gr., Δάμιππος.* LIV. 25, 23, 8 (*a. 212 a. Chr.*) -us quidam Lacedaemonius, missus ab Syracusanis ad Philippum regem *eqs. cf. Niese, PW. IV 2056, 38.*
Dāmīra *nom. mul. vandal.* LVX. anth. 345, 3 -a hoc tumulo regalis clauditur infans, *filia Oageis. cf. Schönfeld, Wb. d. altgerm. Pers.- u. Völkern. p. 70.*
Damiricē *v.* Dimuri.
Dāmis *cogn. mul. gr., Δᾶμις.* CORP. VI 6559 (*in monum. Statiliorum*) Statilia Corvi⟨ni l.⟩ -is. *nom. vir.(?) v. p. 23, 67.*
Damitius, -a *nom. gent.; cf.* Damatius, 2. Damius. CORP. VI 11759 (*periit*) -ae L. l. Propolini. XI 455 (*Arimini*) P. -o ⟨P.⟩ l. Diphil⟨o⟩.
Damiūpolis *opp. Ponti in Abasgia.* RAVENN. p. 169, 10 -is (damni- *A*). p. 367, 17 Lamiupolis (Guid. p. 532, 17). *cf. Tomaschek, PW. IV 2057.*
1. Dāmius *nom. vir. gr., Δάμιος.* LIV. 44, 28, 4 (*a. 168 a. Chr.*) Eumenis rostratis, quibus -us praeerat. *cf.* Damus?
2. Damius, -a *nom. gent. cf.* Damatius, Damitius; *W. Schulze, l. l.* CORP. VI 16724 A. -o Dassius. 17100 (*periit*) -o Successo. INSCR. graec. XII 2, 88 (*Mytilenis*) *Α. Δάμιος Μ. υἱός.* **Damiānus,** -a *cogn. vir. et mul. dat. f.* -ētī *l. 23. gr. l. 26. 34.* CORP. VI 1058 III 80 (*a. 210*) M. Aurel(ius) -us. X 456 (*Blandae Iuliae, periit*) Cominiae -eti. 8059, 139 (*in signaculo*) -ae. III 6601 (*Alexandreae*) G(avidio?) -o(?) b(eneficiario). VIII 9481 (*Caesareae Mauret.*) -us (*cf.* 21165 [*ibid.*] Cl(audiae) Damminae -i filiae). 22754 (*in prov. Tripolit.*) Flora sit tua imago -n⟨...⟩. INSCR. graec. III 731 *Μ. Ἰουλίου Δαμιανοῦ Μυλασ⟨έ⟩ως. nom. sing.*: -us *martyr, iungitur cum Cosma; v. Onom. II p. 665, 15 sqq.; solus*: CORP. XI †261 a (*Ravennae, in opere musivo inter sanctos*). *cf. Deubner, Kosmas und Damian, Leipzig 1907. alii: episcopus Sidonis*: CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 570ᴰ *al. episc. Callinici Osrhoenae*: CONC. Calch. a. 451 Mansi 7, 553ᴬ (*cf.* 6, 571ᴰ). VEN. FORT. vita Germ. 47, 129 Tecla -i *Namnetensis* matrona. *episcopus Sozusae*: CONC. Const. a. 550 Mansi 9, 173ᶜ *al.* MEN. PROT. frg. 34 (FHG IV 237; *a. 570*) *Δαμιανὸν ταξίαρχον.* PAPYR. Britann. Grenf. II 97, 8 (*saec. VI*) *-ὸς Ἰουλιανοῦ.* LIB. pontif. p. 216, 1 *Sergius papa* (*a. 687—701*) ordinavit -um archiepiscopum sanctae ecclesiae Ravennatis. INSCR. christ. Rossi II p. 170, 26 (*in carmine*) -us *episc. Ticinensis s. VII.* MARTYROL. Hier. pr. Id. Feb. -i militis (*Carthagine vel Alexandriae*). 5 Id. Nov. (*Nicomediae*).
Damma *v.* Dama *p. 22, 11.*
Dammaeus *nom. vir.* RVFIN. hist. 2, 23, 24 Iesum -i filium *pontificem saec. I; v. l.* damaei, damei; *Δαμμαίου* EVSEB. *sed* IOS. ant. 20, 203 *Δαμναίου* (*trad. etiam δαμνέου*); CASSIOD. Ios. ant. 20, 16 p. 587 Bas. D a m n a e i (*ed. Bas.* dannei, *sed cf. Niese ad locum Iosephi*). CORP. VIII 9458 (*Caesareae Mauretaniae*) P. Cornelius -us (*idem* 10939 *sq.*). *cf.* Damaeus.
?**Dammatius** *nom. gent. orig. barb.* CORP. XIII 6740ᵃ (*Mogontiaci*) ⟨Dam?⟩matius Bodico. *cf.* Damatius.
Dammina *nom. mul. v. supra l. 25.*
Dammo *cogn. vir. celt.?* CORP. VI 32624 b, 11 M. Aur(elius) M. f. Cl(audia) -o Acunt(o; *i. Aguonto*). *cf.* Damonus.
Dammula *cogn. mul., cf.* dammula. CORP. XIII 5720 Attiae -ae.
Damna *opp. tribus Zabulon,* דִּמְנָה. VVLG. Ios. 21, 35 -a (*cod. Amiat.* Damnaa; ITALA Lugd. R e m m o n; LXX *cod. Alex. δαμνά, praeterea complures* 'Ρεμμάν *vel Δεμνά; Vat. deest*). HIER. sit. et nom. p. 116, 7 -a in tribu Zabulon, Levitis civitas separata. nom. hebr. p. 26, 30 D o m n a (demna *H*¹, damna *H*²) silentium (EVSEB. p. 250, 70 *Δαμνά*). *cf.* VVLG. I par. 6, 77 Remmono *et Benzinger, PW. IV 2057, 64; Encycl. bibl. I 1101 s.* Dimnah.
Damnaeus *v.* Dammaeus.
Damnameneus *unus ex Dactylis Idaeis, Δαμναμενεύς.* DIOM. gramm. I 478, 25 hos quidem tres putant, qui Lares esse creduntur, -eus (damiin- *codd.*), Astheus, Pyrrichus. *cf. Tümpel, PW. IV 2058, 3 et* Damon *1.*
Damnāta *aqua Romae.* CVRIOS. urb. p. 24, 3 REG. urb. p. 25, 2 CHRON. min. I praef. p. XII. *cf.* Dotraciana(?) *et Hülsen, PW. IV 2059.*
Damnia *regio Arabiae.* PLIN. nat. 6, 152. *cf. D. H. Müller, PW. IV 2062.*
?**Damnō** *nom. mul. gr., Δαμνώ.* HYG. fab. 170 p. 33, 4 (*in catalogo Danaidum*) -o (*trad.* D a m o n e; -o *Bunte ex nomine aviae, ut videtur, de qua cf. Tümpel, PW. IV 2062*).
1. Dāmo *nom. vir. gr. v.* Damon. *vascula gallica v. s.* Damonus.
2. Damō *nom. mul. gr.* (*Δαμώ*) *pro cogn.* INSCR. graec. III 61 A II 21 *Κλ(αυδία) -ὼ ἡ καὶ Συναμάτη.*
Dāmoclēs *nom. vir. gr., Δαμοκλῆς; cf.* Democles. *voc.* -e *l. 79;* -es *l. 81; dat.(?)* -e *l. 84. Syracusanus ille cuius cervici gladium impendere Dionysius tyrannus iussisse narratur*: CIC. Tusc. 5, 61 *sq.* -es *et voc.* -e. PORPH. Hor. carm. 3, 1, 17 -em. SCHOL. Hor. carm. 3, 1, 17 a -e quodam philosopho (domede, diomede *sim. codd. plerique*). SIDON. epist. 2, 13, 5 -es *voc.* 2, 13, 6. *praeterea cf. Niese, PW. IV 2068, 20 et* Democrates. *Argivus, a Lacedaemoniis occisus*: LIV. 34, 25, 7 (*a. 197 a. Chr.*) -es. CORP. VI 28074 M. Valerius Philargurus munus dat M. Valerio -e. *fem. Δαμόκλεια pro cogn.*: INSCR. graec. III 61 A III 11 *Κλ(αυδία) -α. adi.* **Dāmocliānus,** -a, -um *possessorem priorem indicans.* CORP. VI 4154 (*in monum. Liviae*) Lethe Liviae l. Gamo Caesar(is) -n(o) oll(am) ded(it).
Dāmocra *nom. serv., Δαμόκρας; cf.* Damocrates. CORP. I² 1499 = XIV 3696 (*Tibure; periit*) -a Cottae L. s(ervus). *utrum* Damocra⟨tes⟩ *supplendum sit necne incertum est.*
Dāmocratēs *nom. (cogn.) vir. gr., Δαμοκράτης; cf.* Democrates. *genet.* -enis *l. 10.* FAST. colleg. sepulcr. a. u. c. 754 (Corp. I² p. 69, 29) -es Amynt(ianus; *pertinet ad familiam Augustam*). CORP. VI 5177 (*in columbario*) -es. 17726 (*periit*) -enis coniux. 29585 P. Vrgulanius -es. XIV 3696 *l. 5.* INSCR. graec. V 1, 74 (*saec. II*) *Μ. Βέττιος -ης.* 562 *al. fem. pro cogn.*: INSCR. graec. III 941 *Κλαυδίας Δαμοκράτας.* V 1, 572 *Αὐρ. Δαμοκρατίας* (*cf.* 581).
Dāmocritus *nom. vir. gr., Δαμόκριτος* (CORP. IV 6331); *cf.* Democritus. *statuarius saec. IV a. Chr.(?)*: PLIN. nat. 34, 87 -us (daino- *V*², demo- *B*²) . . . philosophos fecit. *cf. C. Robert, PW. IV 2070, 50.* LIV. 31, 32, 1 (*a. 200*) -us, praetor Aetolorum. 31, 40, 9. 31, 41, 1. 11. 31, 43, 6. 35, 12, 6 *sq.* 35, 33, 9. 35, 35, 4. 36, 24, 12. 37, 3, 8. 37, 46, 5 -us, Aetolorum dux. 38, 10, 6. *cf. Kirchner, PW. IV 2070, 34.*
Dāmoetās *nom. vir. gr., pastoris* (*cf.* THEOCR. id. 6, 1), *Δαμοίτας. nom.* -ā *l. 25; voc.* -ā *l. 23. 25 sq.; abl.* -ā: SCHOL. Verg. Bern. ecl. 3 praef. 3, 80. VERG. ecl. 2, 37 fistula, -as dono mihi quam dedit olim. 2, 39 -as. 3, 1 dic mihi, -a, cuium pecus? an Meliboei? (TER. MAVR. 2133 BOETH. herm. sec. praef. p. 9, 11. *cf.* NVMITOR. carm. frg. 2 dic mihi, -a, cuium pecus? anne latinum? CORP. IV 5007 det mihi -a felicior quam Phasiphae). VERG. ecl. 3, 58 incipe, -a. 5, 72 cantabunt mihi -as et Lyctius Aegon (TER. MAVR. 2096). SERV. ecl. 3, 50 -as (3, 109). 3, 59 -ae. 109. PHILARG. Verg. ecl. 2, 37 rec. II '-as' idest Theocritus dicitur (*cf.* 2, 38 rec. I. 3, 1 rec. I p. 48, 16 SCHOL. Verg. Bern. ecl. 2, 37 GLOSS. V 449, 11. 566, 47). 3, 1 rec. I -am Virgilius se facit (*cf.* rec. II; SCHOL. Verg. Bern. ecl. 3 praef. 5, 72). SCHOL. Verg. Bern. ecl. 3, 1. 4 -ae. 20 -a (*voc.; item* 109). 3, 80 hic Cornificius poeta sub -a intellegitur (*al. est* Menalcas). *cf.* GLOSS. III 513, 46 D a m o t r e t a s nomen est.
Dāmōn *nom. vir. gr., Δάμων. nom.* -o *in titulis l. 66 sq.; acc.* -na *l. 49;* -nem *l. 47. 54.* **1** *persona mythica*: SCHOL. Ov. Ib. 475 Mace⟨ll⟩o filia -nis (domonis *G*) *principis Telchinum idem atque* Damnameneus; *cf. Tümpel, PW. IV 2071, 9.* **2** *musicus Atheniensis Periclis aetate* (*cf. v. Jan, PW. IV 2072, 24*): CIC. de orat. 3, 132 num musicam -e aut Aristoxeno . . . tractante tam *discerptam* fuisse, ut nemo genus universum complecteretur, *existimas*? NEP. Epam. 2, 1 doctus est a Dionysio, qui non minore fuit in musicis gloria quam -on aut Lamprus. MART. CAP. 9, 926 -on unus e sectatoribus meis (*i. Harmoniae*). **3** *Pythagoreus, amicus Phintiae, aetate Dionysii minoris, cuius de vadimonio fabula narratur celeberrima* (*cf. Wellmann, PW. IV 2074, 19, ubi v. testimonia cetera*): CIC. off. 3, 45 -em et Phintiam Pythagoreos *eqs.* VAL. MAX. 4, 7 ext. 1 -on et P⟨h⟩int[h]ias Pythagoricae prudentiae sacris initiati *eqs.* PANEG. 12 (2), 17, 1 P⟨h⟩int[h]iam . . . et -na. AVSON. 417, 37 nec custodisset Siculus vadimonia -on. 417, 43 promissa obiens vadimonia -on. HYG. fab. 254 p. 140, 19 in Sicilia cum Aetna mons primum ardere coepit, -on matrem suam ex igne rapuit, item Phintia (pythia *F*) patrem (*ut spuria seclusit Schmidt; alibi sunt* Amphinomus *et* Anapias). AMBR. virg. 2, 5, 34 -em et Pythiam Pythagoreos [*celatis nominibus*: off. 3, 12, 80]. **4** *geographus, auctor Plinii*: PLIN. nat. 1, 7 ind. auct. -e. 7, 17 haud dissimile . . . genus Pharmacum in Aethiopia -on *prodit. fort. idem atque* Dalion *1; cf. Müller, Frg. hist. graec. IV 376.* **5** *medicus v.* Dalion *p. 14, 62.* **6** *pastor*: VERG. ecl. 3, 17 -nis . . . caprum (*cf.* QVINT. inst. 9, 2, 13. PHILARG. rec. I *ad l.* id est Virgilii). 3, 23 -on (SCHOL. Bern. *ad l.* Caesar). 8, 1 pastorum m u s a m -nis et Alphesiboei (*cf.* 8, 5 GLOSS. III 491, 63. 513, 39. 70). 8, 16 -on. 8, 62 -on. SERV. auct. Aen. 3, 274. PHILARG. Verg. ecl. 8 praef. 1 (rec. II) '-nis' id est Cornificii (*item* SCHOL. Verg. Bern. *ad l.*). SCHOL. Verg. Bern. ecl. 3, 21 'ille' -on, allegorice Octavianus. 3, 23 '-on' Caesar. PRAESCR. Verg. ecl. 8 codd. Pal. *et* Med. **7** CORP. VI 26395 (*periit*) N. Servilius N. l. -o. XIII 7535 (*in Germania sup.*) Tib. Iul(ius) -o. *vascula Gallica v. s.* Damonus.
Damona *dea vel nympha celtica, in Aquis venerata; v. Ihm, PW. IV 2074. cf.* Damonus. CORP. XIII 2805 (*in prov. Lugud., Aquis Bormonis*) Bormoni et -ae. 2806 B o r v o n i et -ae (2807 *sq. supplet.*). 5911 (*in Germania sup., ubi hodie Bourbonne-les-Bains*) deo Apollini Borvoni et -ae. 5914 B o r v o n i et (-ae) (5915 Damo(nae). 5916—5919. 5920 -(a)e). 5921 -ae Aug(ustae). *praeterea* 2840 (= 11233; *in lagoena aenea*) deo Albio et -ae.
Damonē *v.* Damno.
Damonus *nom. vir. celt.; cf.* Damona, Daminus, Dammo. *in vasculis gallicis*: CORP. XII 5686, 299 -us; -i; D a m o n(us); D a m o (nus) (*item* XIII 10010, 743, *ubi etiam* Dam. *notatur*). VII 1336, 402 -us. III 12014, 245 -i (II 6257, 65). *in vase Arretino*: XV 5170 -us. *praeterea*: XIII 1364 (p. 177; *in Aquitania*) -us D. T(itii?) Sabini (servus) *eqs.*; *sed* addit. p. 17 *nunc solvit Villefosse* -us d⟨ispensator⟩ T. Sabini(i) Dic⟨aei (servus)⟩.
Dāmophilus *nom. vir. gr., Δαμόφιλος; cf.* Demophilus. PLIN. nat. 35, 154 plastae laudatissimi fuere -us et Gorgasus, iidem pic-

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

tores, qui Cereris aedem Romae ad circum maximum utroque genere artis suae excoluerant, versibus inscriptis graece, quibus significarent ab dextra opera -i esse, ab laeva Gorgasi. *cf. O. Roßbach, PW. IV 2076, 68.* CORP. XI 6857 (*Bononiae*) M. Heius M. l. Pal(atina) -us. V 7392 (*Dertonae, periit*) C. Plinius -us. *adde* INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. X) 706 (*Thermis Himeraeis*) ⟨...⟩ l. Damop⟨...⟩.

Δαμοσθένης *pro cogn.* INSCR. graec. IV 587 (*Argis*) Γάιος -έ⟨νης...⟩. '*insolite postpositum fuisse videtur nomini graeco gent. Romanum*'. V 1, 109. *item fem.* -εια V 1, 497 *al.* *cf.* Demosthenes.

Dāmotelēs *nom. vir. gr.*, Δαμοτέλης; *cf.* Demoteles. LIV. 38, 8, 1 (*a. 189 a. Chr.*) legati ab Aetolis Phaeneas et -es ... venerunt. 38, 8, 5. *cf. Büttner-Wobst, PW. suppl. I 336.*

Dāmotretās *v.* Damoetas *p. 28, 33.*

Dāmoxenus *nom. vir. gr.*, Δαμόξενος. HIER. in Dan. 11, 15—16 p. 709 ob quem (*i. Scopam*) liberandum misit Ptolemaeus *Epiphanes* duces inclytos Eropum et Menoclem et -um (*vulg.* -eum), *a. 198 a. Chr.*

Damphae *v.* Dahae *p. 13, 20.*

Damus *nom. vir.* CORP. IV 1298 -us. XII 5686, 298 (*in vasculo*) of(ficina) -i. *v. etiam* Dami(. ?.). *cf.* Δῆμος, Damius.

Dan *nom. hebr.*, דָּן, Δάν. *indecl.; sed gen.* -nis: CYPR. GALL. iud. 76. 537. *acc.* -nem: CYPR. GALL. gen. 1096; Dāna (*de tribu vel opp.*) *pro abl.*: CYPR. GALL. exod. 1128. *pro nom.*: iud. 732. 750. *interpretatio*: AMBR. in psalm. 40, 25 -n enim iudicium significatur (*cf.* HIER. nom. hebr. p. 5, 7. 12, 22 quaest. hebr. in gen. p. 45, 17 in Ier. 4, 15 p. 868. CASSIOD. Ios. antiq. 1, 27 p. 28 Bas. a deo iudicatum [θεόκριτον]). EVCHER. instr. 2 p. 141, 16 LIB. geneal. chron. I p. 175, 322 VEREC. in cant. 9, 27 PRIMAS. in apoc. p. 843^{A} ISID. orig. 7, 7, 14; *cf. l. 29*). 1 *filius Iacob* (*cf. Encycl. bibl. I 992*): ITALA gen. 30, 6 (Lugd., *sim.* VVLG.) et dixit Rachel: indicavit (iudicavit VVLG.; ἔκρινε; *cf. l. 23. 33*) mihi deus ... et dedit mihi filium (*sc. ex Balam famula*): propter hoc vocavit nomen eius -n (*cf.* LIB. iubil. 28, 20). 46, 23 (CASSIOD. Ios. antiq. 2, 7 p. 46 Bas. LIB. geneal. chron. I p. 178, 356). 49, 16 *sq.* -n iudicabit plebem suam, sicut una tribus in Istrahel. et fiat -n sicut coluber in viam *eqs.* (*cf.* ISID. in gen. 31, 38 *sq.*). exod. 1, 4 num. 1, 12 iud. 18, 29 VVLG. gen. 35, 25 Ios. 19, 47 I par. 2, 2. HIER. in Ezech. 27, 19 p. 317 patriarchae -n. CASSIOD. Ios. antiq. 1, 27 p. 28 Bas. 5, 7 p. 131 CYPR. GALL. gen. 1096 SVLP. SEV. chron. 1, 9, 3 EPIPHAN. Avell. p. 759 *sqq.* LIB. geneal. chron. I p. 175, 311^{b} GREG. TVR. Franc. 1, 9 NOT. Tir. 121, 40 *al.* *inde* 2 *gens Iudaea* (*cf. Encycl. bibl. l. l.*): ITALA (Lugd.) *et* VVLG. exod. 31, 6 de tribu -n (38, 23 num. 1, 39 [*deest* VVLG.]. 10, 25 [VVLG. filii]. 13, 13. 34, 22 [VVLG. tribu filiorum -n; *item* Ios. 19, 48]. Ios. 21, 5. 23 iud. 13, 2 [VVLG. stirpe -n]. 18, 1. 30 VVLG. exod. 35, 34 lev. 24, 11 I par. 27, 22 AMBR. patr. 7, 32 HIER. sit. et nom. p. 91, 6 *et saepe.* PS. AVG. quaest. test. I 46, 11 CASSIOD. Ios. antiq. 3, 6 p. 70 Bas. 5, 7 p. 130. 5, 13 p. 139. 7, 2 p. 186 CYPR. GALL. exod. 1128 iud. 732 LIB. gener. chron. I p. 119, 266 *et* CHRON. Alex. *ibid.* LIB. geneal. chron. I p. 187, 492. 195, 620 ADDIT. Prosp. chron. I p. 493 CHRON. Gall. chron. I p. 633, 47). ITALA (Lugd.) *et* VVLG. num. 1, 38 fili -n (2, 25. 7, 66. 26, 42 Ios. 19, 47 iud. 1, 34. 18, 2. 11 [VVLG. cognatione -n]. 22 [VVLG. *deest*]. 25. 30 [*deest* VVLG.] VVLG. Ios. 19, 40; *l. 41. 42*; II par. 2, 14 filiabus -n. HIER. sit. et nom. p. 136, 6. 11). ITALA (Lugd.) num. 2, 25 castrum -n (*cf.* 2, 31 VVLG. num. 2, 31; *v. praeterea Onom. II 249, 20, ubi adde* CYPR. GALL. iud. 537). Ios. 19, 40 -n exiit sors septima (HIER. sit. et nom. p. 95, 25). ITALA (Lugd.) *et* (*sim.*) VVLG. deut. 27, 13 stabunt ad maledictum ... -n et Nepthalim. 33, 22. 34, 1 iud. 5, 17 (*cf.* VEREC. in cant. 9, 28). VVLG. I par. 12, 35 Ezech. 48, 1 *sq.* 32 porta -n *Hierosolymis.* CYPR. GALL. iud. 76 sobolem -nis. *inde* 3 *opp. Iudaeae septentrionalis prope fontem Iordanis* (*v. s. 4; cf. Encycl. bibl. I 997; Benzinger, PW. IV 2082; v. praeterea* 2. Daphne *b*): VVLG. gen. 14, 14 *Abram* persecutus est usque -n (*cf. p. 30, 8*; HIER. quaest. hebr. in gen. p. 24, 3 ad Phoenicis oppidum, quod nunc Paneas dicitur; *sed v. l. 78*). Ios. 19, 47 filii -n ... pugnaverunt contra Lesem ... et habitaverunt in ea, vocantes nomen eius Lesem -n, ex nomine -n patris sui (*cf.* ITALA [Lugd.] *et* VVLG. iud. 18, 29 HIER. sit. et nom. p. 136, 6. 11 CASSIOD. Ios. antiq. 5, 7 p. 131 Bas. CYPR. GALL. iud. 750). ITALA (Lugd.) *et* VVLG. iud. 20, 1 ab -n usque ad Bersabee (VVLG. I reg. 3, 20 II reg. 3, 10. 17, 11. 24, 2. 15 III reg. 4, 25 I par. 21, 2 *inversa* [*item* II par. 30, 5] ITIN. Eucher. p. 128, 13. 129, 8 EVAGR. alterc. p. 46, 1 LIB. geneal. chron. I p. 178, 372. 179, 373; *cf.* VVLG. Am. 8, 14 HIER. sit. et nom. p. 104, 2). VVLG. II reg. 24, 6 -n silvestria (Δανιδάν; *cf. Encycl. bibl. I 1015 s.* Dan-Jaan). III reg. 12, 29 *Ieroboam posuit* alterum *vitulum aureum* in -n (12, 30 IV reg. 10, 29. *cf.* HIER. in Am. 8, 14 p. 343 CASSIOD. Ios. antiq. 8, 8 p. 237 *sq.* Bas. SVLP. SEV. chron. 1, 41, 6 LIB. geneal. chron. I p. 192, 546). III reg. 15, 20 (*cf.* II par. 16, 4 CASSIOD. Ios. antiq. 8, 12 p. 245 Bas. [Δάνα]). Ier. 4, 15. 8, 16. HIER. sit. et nom. p. 114, 26 -n viculus in quarto a Paneade miliario euntibus Tyrum, qui usque hodie sic vocatur, terminus Iudaeae provinciae contra septemtrionem, de quo et Iordanis flumen erumpens a loco sortitus est nomen. ior quippe ῥεῖθρον ... Hebraei vocant (*cf.* ITIN. Eucher. p. 128, 14). in Ier. 4, 15 p. 868 -n enim tribus iuxta montem Libanum et urbem, quae nunc dicitur Paneas. 8, 16 p. 902 a -n ... in quo loco fluvius Iordanis oritur. CASSIOD. Ios. antiq. 8, 8 p. 237 Bas. circa -n, quae ad fontes Iordanis minoris videtur existere (Δάνη). 4 *fons alter Iordanis* (*cf. p. 29, 80. 83 sq.*): HIER. quaest. hebr. in gen. p. 24, 4 *sqq.* -n autem unus e fontibus est Iordanis. nam et alter vocatur Ior (*cf. l. 7*) ... duobus ergo fontibus, qui haud procul a se distant, in unum rivulum foederatis, Iordan is (*Lagarde*; iordanis, iordanes *trad.*) deinceps appellatur (*sim.* ITIN. Theod. p. 138, 7 EVCHER. instr. 2 p. 153, 2. VEREC. in cant. 9, 27 Ior et Danes. GREG. TVR. glor. mart. 16). CASSIOD. Ios. antiq. 1, 18 p. 16 Bas. (*cf. p. 29, 61*) circa -n — sic enim alter Iordanis fons appellatur (Δάνον *acc.*). *loc. corruptus*: VVLG. Ezech. 27, 19. *deriv.* **Danitae** (Δανῖται, *etiam* LXX), *homines tribus Dan*: CASSIOD. Ios. antiq 5, 3 p. 123 Bas. -ae. 5, 7 p. 131 -as.

2. Dan *v.* Agit *vol. I p. 1328, 9.*

1. Dāna *v.* Dan *p. 29, 21.*

2. Dana *nom. mul. etrusc.* CORP. XI 2457 (*Clusii, in tegula sepulcr.*) -a Tidi Vrinatial (*i.* Θana Titia Vrinati *filia*).

Danaa *v.* 1. Danae *l. 30 sqq.*

Danaba *opp. Syriae in Palmyrene.* PTOL. 5, 14, 19 Δάναβα. *cf. Benzinger, PW. IV 2083.* NOT. dign. or. 32, 16 -a castellum. 32, 31 praefectus legionis tertiae Gallicae, -a. *cf.* CORP. III 755 (*cf.* p. 993. 1338) ex praef(ecto) le(g.) III Gallicae, Danavae. TAB. Peut. 10, 4 Danova. CONC. Calch. a. 451 Mansi 7, 170^{A}?. Const. a. 550 Mansi 9, 177^{B} episcopo -orum (9, 193^{E} Daborum; 9, 394^{B} Dabon). *adi.*: CONC. Calch. a. 451 Mansi 7, 559^{A} episcopus castri Danabeni. *cf. etiam* Dannaba (Dennaba).

Danaber *v.* Danaper.

Danacius, -a *nom. gent.*, *cf.* Danax. CORP. VIII 11152 (*in prov. Byzacena*) -ae Quartillae Aurelianae c(larissimae) f(eminae).

1. Danaē *nom. mul. gr.*, Δανάη. *cf.* 1. Danaus, Danai. *nom.* (*voc.*) -ē, *sed* CHAR. gramm. I 62, 25 si latine *declinari* quis volet, graecum e in a nostrum mutare debet dicetque haec ... -a. PRISC. gramm. II 142, 7 Helenus, Helena, Danaus, -a; PS. PRISC. gramm. III 522, 21 corripiuntur ... Mantŭa, Capua, -a; *nom. in codd. etiam* -ne, -nne; *v. praeterea p. 31, 21.* *acc.* -ēn (LACT. inst. 1, 11, 18 *v. l.* -aem, -aan); *in codd. etiam* danen; -enem *p. 31, 11.* *abl.* -ē. *gen.* -aēs (CHAR. gramm. I 62, 23): PROP. 2, 20, 10. 12 (*trad.* -nes, -nnes, demes). OV. trist. 2, 401 LVCAN. 6, 659 PORPH. *et* SCHOL. Hor. carm. 3, 16, 1. 5 TIBERIAN. carm. 2, 7 EVAGR. vita Anton. 75 AMM. 14, 8, 3 SCHOL. Stat. Theb. 1, 255. 5, 670 (*corr. ex* danace *M*; *v. l.* danai, dana, damne = -aae?). 6, 265. 10, 891 HYG. fab. 224 p. 131, 12. 244 p. 137, 2 PS. LACT. Plac. fab. Ov. 4, 17 MYTHOGR. 2, 112. 114 HIER. adv. Rufin. 3, 4. *in titulis p. 31, 13 sqq. 22 bis.* -aae: TER. Eun. 585 (-nae *A*; -nę *EFG*; *an dat.?*) VESPA 93 SOL. 38, 3 (*trad.* danae, dane, danne, daneae) ADNOT. Lucan. 3, 225 (*trad.* dane, dianę, dian(a)e) SIDON. carm. 15, 177. 23, 283 CORP. VI 16725 (*periit*). -aidis: TERT. apol. 21, 8. -e(s?) *p. 31, 24; cf. 23* (*ubi de nom. celt. cogitat Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1225; cf.* 1. Danus). *dat.* -aē: AETNA 90 (*trad.* danae, danę; -aae *Sudhaus, Vollmer*). *v. praeterea titulos sub 2*; -aae *v. l. 41.* -eni: CORP. VI 5321. 24720. 1 *filia Acrisii, ex Iove mater Persei* (*cf.* Acrisione, Acrisioneus *et Escher, PW. IV 2084, 29*). *ad fabulam de imbre aureo spectant*: TER. Eun. 585 inerat pictura haec, Iovem quo pacto -aae misisse aiunt quondam in gremium imbrem aureum (*cf.* AVG. civ. 2, 7 conf. 1, 16, 26; SCHOL. Ter. p. 105, 37). AETNA 90 OV. met. 4, 611. 6, 113 aureus ut -en, Asopida luserit ignis (*cf.* CARM. Corp. IV 5303 [*sed v. adn.*]. XI 7338). 11, 117 OCTAVIA 772 LVCAN. 9, 659 TERT. apol. 21, 8. VESPA 93 TIBERIAN. carm. 2, 7 EVAGR. vita Anton. 75 ANTH. 21, 200 SCHOL. Stat. Theb. 1, 255. 6, 265 HYG. fab. 63 p. 61 FVLG. myth. 1 praef. p. 10 MYTHOGR. 1, 157. 2, 110 SCHOL. Germ. Bas. p. 82, 12 RVFIN. Clement. 10, 22 CARM. de aegr. Perd. 45 SIDON. carm. 15, 177. 23, 283. CARM. c. pag. 11 -en (-in *cod. saec. VI*). [PRVD. c. Symm. 1, 66 DRAC. Romul. 2, 22. 10, 74 *nomine celato*]. *ut pecuniam vel stupri mercedem imbrem aureum interpretantur*: HOR. carm. 3, 16, 1 *sqq.* inclusam -en turris aenea *munierat* ... fore ... tutum iter et patens converso in pretium deo (*cf.* PORPH. SCHOL.). MART. 14, 175 cur a te pretium -e, regnator Olympi, accepit, gratis si tibi Leda dedit? LACT. inst. 1, 11, 18 (epit. 11, 2) DON. Ter. Eun. 585 FVLG. myth. 1, 19 HIER. adv. Rufin. 3, 4 AVG. civ. 18, 13; *cf.* CARM. de aegr. Perd. 230 ditior haec -e; *praeterea* PETRON. 137, 9 (carm.) quisquis habet nummos ... uxorem ducat -en. HIER. epist. 57, 4, 2 corrumpas servulos ... et, ut in fabulis legimus, auro ad -en penetres. *cf. etiam* CORP. VIII 22645, 480 (= CARM. epigr. 938; *scariph. in vasculo*) pulveris aurati pluvia sit sparsa papyrus: rescribet -e sollicitata 'veni'. *ad turrim aeneam sim. spectant*: HOR. *l. 62.* PROP. 2, 20, 10. 2, 32, 49 OV. am. 2, 19, 27. 3, 4, 21 ars 3, 415 CLAVD. 18, 82 SIDON. carm. 15, 177. 23, 183 SCHOL. Ter. p. 105, 37; *ad arcam in mari navigantem*: SERV. Aen. 7, 372 (= SCHOL. Stat. Theb. 2, 220 MYTHOGR. 2, 110. *sed* 1, 157 *de navi*) HYG. fab. 63 p. 62 PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 5, 2 *sq.* VERG. Aen. 7, 410 quam dicitur urbem (*sc. Ardeam*) Acrisioneis (*cf.* SERV.) -e fundasse colonis. *cf.* PLIN. nat. 3, 56 SOL. 2, 5 SERV. Aen. 7, 372 *al.* (*cf. l. 75*) MYTHOGR. 1, 157 MART. CAP. 6, 642. *praeterea*: STAT. Theb. 6, 287 SOL. 38, 3 (*cf.* AMM. 14, 8, 3 ADNOT. Lucan. 3, 225) ARNOB. nat. 5, 22 SERV. auct. Aen. 6, 289. 8, 345 -en cum duobus filiis Argo et Argeo, quos de Phineo habuit, venisse in Italiam et locum ubi nunc est Roma tenuisse. SCHOL. Stat. Theb. 1, 225. 2, 430 -e Argiva. 3, 465 *al.* HYG. fab. 155 p. 13, 4 *al.*

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

HIER. chron. a. Abr. 605. *exemplar pulchrae feminae*: PETRON. 126,18 (carm.) haec vera est -e. *de puella in cubiculo continenda*: HIER. epist. 128,4 inclusamque -en vulgi sermonibus violant. *de picturis*: TER. *p. 30, 50.* PLIN. nat. 5,132. 139 Artemon *pinxit* -en mirantibus eam praedonibus. MART. 14,175 tit. -e picta (*cf. p. 30, 64*). *tit. fabularum Livii Andronici, Naevii; cf.* OV. trist. 2,401 quid loquar -en -esque nurum (*i. Andromedam*). *de pantomimo*: ARNOB. nat. 7, 33 si Leda, Ganymedes fuerit saltatus aut -e. *nom. herbae v. vol. V p. 35, 5.* **2** *nom. et cogn. mul.*: CORP. I² 1013 (= VI 141; TAB. devot. Audollent 138) -e ancilla no(v)icia. hanc (h)ostiam acceptam habeas et consumas -ene(m). VI 5321 (*in columbario*) -eni. 9463 (*periit*) Claudiae -e. 12410 Furia A. fil. -e. 16725—27. 17159 M⟨u⟩ssidena -e. 17290 (*periit*) Etiliae -e. 18740 Furfaniae -es. 20940 Iuventiaes -es. 21392 Fonteia -e. 21481 Lollia -e. 22132 Marcia -e. 22172 -e. 23154 (= X 4277, *periit*) Nummiae -es. 24720 -eni. 28786 Vibiae -e. 29614 Luriae -e. 33032 Vlpia -e ex Mauretania Caesariensi. 33504 (*in columbario*) Arruntiae -e. 34717 Caselliae -e. INSCR. Notiz. degli scavi 1902 p. 628 (*Romae*) Pontia -e. CORP. XIV 1427 (*Ostiae*) Vettia -e. IX 772 (*Larini*) -e. X 2360 (*Puteolis*) -e. 6626 (*Velitris, periit*) Quinctiliae -e. INSCR. Ephem. epigr. VIII 663 (*Antii*) -e Valeria. CORP. IV 4207 esurit Danne. XI 456 (*Arimini*) Derquiliae -es. 646 (*Faventiae*) -e. 3172 (*Faleriis*) Iuliae -es. 3835 (*Veiis*) Claudia -e. V 225 (*Polae, periit*) Laecaniae -e. 909 (*Aquileiae*) L. Gavidi Secundini et Statiae -e. XII 3418 (*Nemausi*) Attia -a⟨e⟩ (*cf.* 3444). II 490 (*in Lusitania*) Iulia -e liberta. 500 Allia ⟨D⟩anae. VIII 7770 (*Cirtae*) Sittia -e. 13003 (*Carthagine*) -e. **3** *nom. navis*: CORP. XI 30 (*Ravennae*) de (triere) -e. *cf.* XIV 234? *adi.* **Danaëius**, -a, -um (Δαναήιος). *in codd. etiam* daneius, danaius. *ad Danaen 1 pertinens*: OV. am. 3,6,13 -us heros (*i. Perseus; item* met. 5,1. STAT. Theb. 10,892 volucer -us. *cf.* OV. ars 1,225 haec est -a Persis; urbs in Achaemeniis vallibus ista fuit). *inde i. q. Argivus*: STAT. Theb. 1,324 -aque arva (3,324; SCHOL. 1,324 *derivatur a Danao; sed recte* 7,162). 6,462 -us augur (*i. Amphiaraus*). 7,162 -a limina. DRAC. Orest. 774 -a mater (*i. Clytaemestra*). 969 -a festa (*trad.* fecta, facta), quae thalamos fecere rogos (*nescio an hoc loco potius de Danao cogitandum sit*).

2. Danaē *loc. Ponti Polemoniaci.* TAB. Peut. 10,4. PTOL. 5, 6,9 Δανάη (*trad. etiam* Δανάτι, Δάνατι). *cf. Ruge, PW. IV 2084,22.*

Danaëius *v. supra l. 27.*

Danaī *nom. priscum Graecorum,* Δαναοί. *cf.* **1.** Danaus (Danaidae *p. 33,12*), Danae. *v. J. Miller, PW. IV 2093.* GLOSS. -i Ἕλληνες; Graeci. SERV. Aen. 2,4 '-i' Argivi dicti a Danao rege (*cf.* auct. 10,497 ISID. orig. 9,2,72 *et p. 32,29*). *nom. apud poetas in usu est neque adhibetur nisi agitur de Graecis contra Troiam vel de Argivis contra Thebas pugnantibus* (*sed* SERV. auct. Aen. 2,462 'Achaica castra' videtur alios -os, alios Achaeos dixisse); *aliter l. 71, ubi 'Latini' opponuntur.* *gen. pl.* -um (*cf.* PROB. inst. gramm. IV 103,3 SERV. auct. Aen. 10,2): LVCR. 1,86 VERG. Aen. 1,30 (= 3,87). 96. 598 (SERV. auct. pro -orum). 754. 2,14. 36. 44 (*et* SERV.) *et saepe.* PROP. 2, 26ᵇ, 38. 3,9,40. 3,11,14 OV. epist. 13,94 MANIL. 1,765 SEN. Ag. 125. 628. 744 Tro. 767 VAL. FL. 1,555. 6,173 HOMER. 19. 50 *et saepe.* STAT. Theb. 6,204. 10,12. 21. 814. 12,39 Ach. 1,550 ANTH. 71 AVSON. 229,2 SCHOL. Stat. Theb. 2,436 DRAC. laud. dei 3,257 Orest. 55. 134. 310. 347. 378. 384. 546. 589. 848. 911 CORIPP. Ioh. 6,305. *sed* -orum: HOMER. 12 HYG. fab. 106 p. 97,11. PACVV. trag. 173 nam solus -is (danaps *codd. Nonii*) hic domuitionem dedit. 320 ACC. trag. 16. 127. 179 RHET. Her. 4,30,41 TRAG. inc. 32. 35. 64. LVCR. 1,86 ductores -um (= VERG. Aen. 2,14; CORP. IV 5020). VERG. Aen. 1,30 reliquias -um (*cf.* 1,598 ANTH. 71). 2,49 quidquid id est, timeo -os et dona ferentes (*cf. Otto, Sprichw. p. 160*). *et passim.* PROP. 2, 26ᵇ, 38 *al.* OV. epist. 3,113 *al.* ars 2,735 met. 12,13 *al.* MANIL. 1,765 ARBRON. carm. frg. Sen. suas. 2,19 SEN. Ag. 211 *al.* Tro. 62 *et saepe.* OCTAVIA 815 PETRON. 89 vers. 10. 57 VAL. FL. 1,371 *al.* HOMER. 12 *et passim.* POMPON. trag. 7 CARM. frg. Char. gramm. I 271 SIL. 13,41 STAT. Theb. 6,245 *et saepe.* Ach. 1,93 *al.* ANTH. 184,5. 198,55 AVSON. 229,2. 240,2. SCHOL. Stat. Theb. 2,436 Perseum, unde -um (*v. l.* danaes, dampnavit) origo maxime trahitur. HYG. fab. 108 p. 98,2 *al.* MYTHOGR. 1,138 CLAVD. 18,333. CHRON. Alex. chron. I p. 120, 262 Danei. SIDON. carm. 5,195 PRISC. perieg. 424. DRAC. Romul. 7,114 pontifices sacri Statulenius Optatianus ... unus erat Latialis mysticus aulae, alter apud -os sacrata mente dicatus. 8,126 *et saepe.* IORD. Get. 60 CORIPP. Ioh. 6,305. *in imagine*: OV. ars 3,1 arma dedi -is in Amazonas (*i. adulescentibus in virgines*). *sing.* Danaus: SERV. Aen. 1,96 Achilles Thessalus fuit, Aiax Graecus, Diomedes -us. *adi.* **Danaus**, -a, -um: VERG. Aen. 3,602 scio me -is e classibus unum (SERV. ex equitibus; OV. met. 13,92 STAT. Ach. 2,33). PROP. 3,22,34 -as ... rates (STAT. Ach. 1,447). OV. epist. 1,3 -is ... puellis. 3,86 -as ... opes (STAT. Theb. 2,431). 8,14 -us ... ignis. 8,24 numeros -i militis. rem. 66 manibus -is (*R,* danaum *vulg.*). met. 13,59 rem -am. 14,467 -as ... flammas. Pont. 4,7,41 -is pro navibus. MANIL. 4,298 -ae (decanae, deganae *codd.*) ... gentes. STAT. Theb. 6,1 -as ... urbes. 7,28 -a agmina. 10,714 -as acies. 11,159 plebis -ae. Ach. 1,392 -as ... carinas. silv. 5,3,268 -as ... per umbras.

Danaidae, Danaides *v.* 1. Danaus.

Danais 1 *v.* 1. Danaus. **2** *v.* 1. Danae *p. 30, 44.*

Dananta *nom. mul.* CORP. XIII †2480 (*in prov. Lugudun.*) -a.

Danaper *nom. indigenum fluv. Scythiae,* 'Dniepr', *Graecis* Borysthenes. *gr.* Δάναπρις. *cf. Tomaschek, PW. IV 2098 s.* Danapris. IORD. Get. 30 magnumque illum -prum (*v. l.* danubrum, danapirum). 35 Antes ... a Danastro extenduntur usque ad -prum (*v. l.* danubrum, danubium), quae flumina multis mansionibus ab invicem absunt. 44 a Borysthene amne, quem accolae -prum (*v. l. item*) vocant. 46 -per (*v. l.* danuper, denuper, daniper) autem ortus grande palude, quasi ex matre profunditur *eqs. fusius.* 269 Danabri (*v. l.* danubri, danubii, danapri) amnis fluenta ... quam lingua sua Hunni Var appellant. *cf. ind. p. 159.* RAVENN. p. 179,9 Danapris. p. 179,11 desuper ipsum fluvium Danapri.

Danapris, -i *v. l. 13.*

Danas *opp. Babyloniae.* TAB. Peut. 11,5 fl(umen) Rhamma ... -s. RAVENN. p. 67,8 *sq.* Rum, -s (rumdanas, rūdanas *trad.*). *fort. corrupt.; cf. Streck, PW. suppl. I 337.*

Danaster *nom. indigenum fluv. Scythiae,* 'Dniestr', *al.* Tyras. *gr.* Δάναστρις. *cf. Tomaschek, PW. IV 2098.* AMM. 31,3,3 ad amnem -um (*trad.* danastium, danastum) pervenerunt, inter Histrum et Borysthenem per camporum ampla spatia diffluentem. 31,3,5 prope -t⟨r⟩i margines. IORD. Get. 30 Scythia ... tendens usque ad flumina Tyram, -um (*errore iuxta posita*) et Vagosolam. 35 usque ad -um. *praeterea cf. l. 7.*

Danava *v.* Danaba.

1. Danaus *nom. regis Argivi, Danaorum eponymi,* Δαναός. *cf.* Danai, Danae; *Waser, PW. IV 2094.* PRISC. gramm. II 142,7 *v. p. 30, 31.* III 467,10 pleraque gentilium et propria solent esse ipsorum conditorum sive gentium ut Italus, -us (*cf.* 476,7; *p. 31, 42*). *plur. (?) v. l. 40.* CORP. IV 4324 -us. PLIN. nat. 7,195 puteos -us ex Aegypto advectus in Graeciam. 7,206 nave primus in Graeciam ex Aegypto -us advenit, antea ratibus navigabatur (*cf.* HYG. fab. 277 p. 153,15). STAT. Theb. 1,542. AMPEL. 11,1 *Beli* posteri ... per Aegyptum Libyae, per -um Europae *regnaverunt.* TERT. apol. 19,3 -um et ipsum apud vos vetustissimum (*cf.* CASSIOD. Ios. c. Ap. 1,103) praevenit *Moyses* (*cf. etiam* AVG. civ. 18,11). IVL. VAL. 1,7 *genus Alexandri* fluxisse per Acrisium -umque (*sc. Acrisii proavum*) atque Persea ... in Perdiccae genera atque Philippporum (acrisios daneosque *P*). DICT. 1,9. 5,17 litteris Punicis ab Cadmo -oque traditis. SERV. (*et* ISID.) *v. p. 31, 42; praeterea* Aen. 6,608. SCHOL. Verg. Veron. Aen. 2,82 ex -o Amymone (*cf.* SCHOL. Stat. Theb. 2,433. 4,735. 6,266 HYG. fab. 14 p. 46,10. 169 p. 31,24 MYTHOGR. 2, 200). SERV. auct. Aen. 4,377 *de certamine tauri ac lupi.* SCHOL. Stat. Theb. 3,286 HYG. fab. 14 p. 48,3. 49,8. 124 p. 106,4. 273 p. 146,8. HIER. chron. a. Abr. 528 Aegypti *rex* Armais qui et -us (*cf.* CASSIOD. Ios. c. Ap. 1,102. 231 PS. RVFIN. Ios. c. Ap. 1 p. 860. 869 Bas.). 530. 543 Argos sibi -us vindicavit expulsus Aegypto et eandem aquis habundare fecit. 581 RVFIN. Clement. 10,21 CASSIOD. Ios. c. Ap. 2,16 AVG. civ. 18,12. *pater* L *filiarum* (*cf. l. 75*): VARRO AT. carm. frg. 1 -i multis ⟨celebrata propago *suppl. Keil*⟩. CIC. parad. 44 si, ut aiunt -um, L sint filiae, tot dotes magnam quaerunt pecuniam. HOR. carm. 2,14,18 Cocytos errans et -i genus infame. 3,11,23 dum grato -i puellas carmine mulces (*sc. Mercurius in orco*). TIB. 1, 3,79 -i proles, Veneris quod numina laesit, in cava Lethaeas dolia portat aquas. OV. epist. 14,15 -um saevasque sorores. 14,79. STAT. Theb. 2,222 torvaque iam -i facinus meditantis imago. 6,292 -i ... ficto ore notas pacisque malae noctisque futurae (*cf.* ANTH. 58; *l. 70*). NEMES. cyn. 23 -ique cruentum imperium sponsasque truces *eqs.* SERV. Aen. 10,497 (*sim. fabulam narrant* SCHOL. Hor. carm. 2,14,18. 3,11,23 SCHOL. Stat. Theb. 1,324. 2,222. 5,117. 6,269 HYG. fab. 168 p. 31 = SCHOL. Germ. Strozz. p. 172 [*nomina filiarum* fab. 170 p. 32] MYTHOGR. 1,134. 2,103). HIER. chron. a. Abr. 550 OROS. hist. 1, 11,1. *de signis*: PROP. 2,31,1 aurea Phoebi porticus ... in speciem Poenis digesta columnis, inter quas -i femina turba senis. OV. am. 2,2,4 quae -i porticus agmen habet. *sc. in Palatio; cf. Jordan-Hülsen, Topogr. I 3 p. 69; Waser, PW. IV 2090,34 sqq.; p. 33,1.* *de opere caelato* (*cf. etiam* [*celatis nominibus*] VERG. Aen. 10,497 *sqq.* [*cf. l. 81*]) *in thorace Hippomedontis*: STAT. Theb. 4,133 perfectaque vivit in auro nox -i (*imitatus est de textura* SIDON. carm. 15,168 hic nox natarum -i lucebat in auro *eqs.; cf. etiam l. 58*). *praeterea nom. vir.*: STAT. Theb. 10,315 *Argivus.* CORP. VI 22259 (*periit*) securitati Martialis -i vicari fidelissimi. *pro cogn.*: INSCR. graec. III 1169 (*a. 197*), 99 Αἴλ(ιος) -ός. *nom. equi*: CORP. VI 10047 c 5 -o b(adio) Af(ro). *cf.* 10053 f 9. **Danaides** *filiae Danai;* Δαναΐδες. *cf. supra l. 50; Waser, PW. IV 2087.* Da- *producitur p. 33,4.* PHAEDR. app. 5,10 urnis scelestae -es portant aquas, pertusa nec complere possunt dolia. SEN. Med. 749 vos quoque, urnis quas foratis irritus ludit labor, -es, coite. Herc. f. 757 urnasque frustra -es plenas gerunt. CLEM. ad Cor. 6 mulieres -es et Dircae, et poenas saevas et scelestas passae. SERV. Aen. 10,497 insculptum -um nefas ... (auct.) hae -es apud inferos hanc poenam habuisse dicuntur, ut in dolium pertusum aquam mittant. HYG. fab. 170 p. 34,9 -es post patris interitum viros duxerunt Argivos. 245 p. 141,16 -es coniuges suos

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

patrueles occiderunt. SCHOL. Pers. 2, 56 Acron tradit, quod in porticu quondam Apollinis Palatini fuerint L -um effigies, et contra eas sub divo totidem equestres filiorum Aegypti (*cf. p. 32, 64*). PAVL. NOL. carm. 31, 482 cassaque sudantum dolia Dānaidum. NOT. Tir. 59, 8 danaitis. *sing.* **Danais** (*Δαναΐς*), *de Hypermestra*: SEN. Herc. f. 500 regis Aegypti nurus, adeste multo sanguine infectae manus. dest una numero -is; explebo nefas. *cf.* Herc. O. 948 vacet una -is, has ego explebo vices. *cogn. mul.*: CORP. VI 16686 Cusonia M. l. -is. IX 3211 (= I^2 1782; *Corfinii*) -is Aufidia. X 449 (*in valle Silari*) Alliae -di. 5011 (*Venafri*) Veveia (mul.) l. -ís. II 2296 (*Cordubae*) Cornelia L. l. -is. 4433 (*Tarracone, periit*) ⟨. . .⟩ -is.

Danaidae (*Δαναΐδαι* EVRIP.), *posteri Danai, i. q. Argivi, Danai*: SEN. Tro. 607 quid agis, Vlixe? -ae credent tibi. 757 virtus Vlixis -is nota est satis. *adi.* **Danaēius,** -a, -um *v. p. 31, 34.*

2. Danaus *v.* Danai *p. 31, 73.*

3. Danaus, -a, -um *v.* Danai *p. 31, 75.*

Danax *nom. vir.* RAVENN. Guid. p. 539, 25 Aulona (*Illyriae*): hanc sanctus martir -x sanctificat (*aet. inc.; cf. Farlati, Illyricum sacrum VII p. 397*). *cf.* Danacius.

? **Dancetus** *nom. vir. barb.* CORP. II 5316 (= 906; *in Lusitania, periit*) Pellieio (-eto*?*) -i (*vel* Dauceti) f(ilio).

? **Danda** *scariphatum in eodem vasculo in quo impressum* Capito f(ecit): CORP. XIII 10017, 319 (*cf.* 10010, 442 g^1). *martyr*: MARTYROL. Hier. Non. Mart. (*in Thracia*).

Dandacē *opp. Chersonesi Tauricae. gr. Δανδάκη* (PTOL. 3, 6, 2). AMM. 22, 8, 36 -e. *cf. Tomaschek, PW. IV 2099.*

Dandaguda *opp. Indiae.* PLIN. nat. 6, 72 ab ostio Gangis ad promunturium Calingon et oppidum -a (*v. l.* dandagula, gangadula) DCXXV *milia passuum. cf. Tomaschek, PW. IV 2099.*

Dandareon *v. l. 36.*

Dandarica *regio Scythiae ad paludem Maeotidem, cuius incolae (cf. l. 34) gr. Δανδάριοι. cf. Tomaschek, PW. IV 2099 sub* Dandarioi. TAC. ann. 12, 16 Sozam, oppidum -ae. **Dandaridae** *incolae Dandaricae.* TAC. ann. 12, 15 Mithridates Bosporanus ... regem -arum exturbat. **Dandarium** *opp. eiusdem regionis* (*cf. Tomaschek, PW. IV 2100*): RAVENN. p. 177, 11 -um. p. 369, 15 Dandareon. Guid. p. 533, 24 Daldereen. *v. etiam* Tindari.

? **Dandasc**⟨. . .⟩ *dubia lectio* CORP. VIII 16835 (= 4640; *in prov. procos.*).

Dandaxina *loc. Cappadociae Melitenes.* ITIN. Anton. Aug. p. 178, 2 -a. p. 211, 2 Dandexena (*item* p. 215, 4). *in codd. etiam aliae formae exhibentur. cf. Ruge, PW. IV 2100.*

Dando *nom. vir.* VAL. MAX. 8, 13 ext. 7 Alexander vero in eo volumine, quod de Illyrico tractu composuit, affirmat -nem quendam ad quingentesimum usque annum nulla ex parte senescentem processisse (*item* PARIS). *cf.* PLIN. nat. 7, 155.

Daneī *v.* Danai *p. 31, 69. cf.* Daneon portus*?*

Daneon portus *Aegypti, sinum Heroopolitanum versus.* PLIN. nat. 6, 165 -on portus, ex quo navigabilem alveum perducere in Nilum, qua parte ad Delta dictum decurrit ... primus omnium Sesostris ... cogitavit. *an i. q. Δαναῶν?*

Dānes *v.* Dan *p. 30, 7.*

Dangalae *pop. Asiae* (*Arachosiae vel Gedrosiae*). PLIN. nat. 6, 62 (*trad. etiam* damg-). *cf. Tomaschek, PW. IV 2101.*

Danī *nom. pop. german., gr. Δανοί* (PROC. Goth. 2, 15, 3. 29). *hodie* Dänen. *cf. Schönfeld, Wörterb. d. altgerm. Pers.- u. Völkern. p. 70.* Dā- *l. 69.* SERV. auct. Aen. 8, 728 *v. p. 13, 1 sq.* SCHOL. Verg. Bern. georg. 2, 497 (p. 993) Dacus regio est Scythiae, a qua populi Daci vel -i ... idem etiam populi ... videntur esse illi qui et Nortmanni. IORD. Get. 23 Suetidi ... corpore eminentiores: quamvis et -i, ex ipsorum stirpe progressi, Herulos propriis sedibus expulerunt, qui inter omnes Scandiae nationes nomen sibi ob nimia proceritate affectant praecipuum. GREG. TVR. Franc. 3, 4 (*a. 515*) -i cum rege suo nomine Chlochilaichum ... Gallias appetunt. RAVENN. p. 29, 16. 212, 14. 225, 13. 324, 13. 417, 9 Guid. p. 553, 7. *nescio an huc pertineat etiam* EPIPHAN. lap. 36 (Avell. p. 753, 15) Scythiam vero soliti sunt veteres appellare cunctam septentrionalem plagam, ubi sunt Gothi et D a u n i (*pro* Danni*?*), Venni quoque et Arii *eqs.* *sing.* **Danus:** VEN. FORT. carm. 7, 7, 50 quae tibi sit virtus ... Saxonis et Dāni gens cito victa probat. 9, 1, 73 quem Geta, Vasco tremunt, -us, Euthio, Saxo, Britannus. RAVENN. p. 202, 5 (*vers.*) laudabatur Parsus Marco dum non venerat Gothus. sed o ubi est -us (*cf.* Guid. p. 554, 18). **Dania** *regio Danorum*: RAVENN. p. 28, 1 Northomanorum est patria, quae et -a ab antiquis dicitur. p. 36, 16. 201, 14. 202, 6 *sq.* 212, 8. 10 Guid. p. 554, 10. 19.

Dania. 1 *v.* Dani. 2 *v.* Danius.

Daniēl (**Danihēl**) *nom. vir. hebr.*; דָּנִיֵּאל *vel* דָּנִאֵל. *gr. Δανιήλ* (*indecl.*); IOS. *Δανίηλος. cf. Encycl. bibl. I 1001.* PRISC. gramm. II 312, 19 in el productam barbara, ut hic -l, huius -lis. *cf.* GRAMM. suppl. 112, 10. *codd. fluctuant inter formas* Daniel *et* Danihel (*sic* VVLG. Amiat. *ubique*) *neque editorum ratio constans est: aut enim optimi cuiusque codicis ratione habita formas singulis locis variant aut alteram formam ubique restituunt; novissimi quidem editores* Danihel *praeferunt. in t i t u l i s* Daniel; *cf. praeterea p. 34, 65 sq.*; PAPYR. *v. p. 35, 16. sim. res se habet de d e c l i n a t i o n e, nam et secunda et tertia traduntur* (*r a r o in codd. i n d e c l., velut* ITALA Matth. 24, 15 codd. a b q Marc. 13, 14 cod. q; *cf. etiam l. 22. 33. 47*; SVLP. SEV. chron. 2, 6, 4*?*); *praevalet tamen t e r t i a* (VVLG. *ubique praeter l. 22*), *ita ut secundae genet. nusquam reperiatur in schedis nostris praeter* LIB. geneal. chron. I p. 181, 425. 182, 439. 185, 461, *d a t.* (*abl.*) -o *vel a c c.* -um *his locis*: ITALA Matth. 24, 15 (codd. c f f^1 g g^1 l r t Amiat. Fuld.) Marc. 13, 14 (codd. e k l); *ab editt. in textum recepti ex codd. vel complurium vel omnium auctoritate*: TERT. scorp. 8 PS. CYPR. or. 1, 1. 2, 2 pasch. 13 COMM. apol. 246 LVCIF. Athan. 2, 9 FILASTR. 107, 3. 7. 8. 110, 9 HIER. epist. 3, 1, 2. 22, 9, 4. 29, 5, 2. 36, 15, 5. 47, 2, 1. 55, 3, 5. 61, 4, 2 [*abl.* -e 37, 1, 2] chron. a. Abr. 1584 RVFIN. hist. 1, 6, 11. 6, 3, 8 PS. AVG. spec. 27 p. 425, 1 quaest. test. I 44, 14 SVLP. SEV. chron. 2, 1, 8. 2, 8, 4. 6 EVAGR. alterc. p. 13, 1. 42, 9. 52, 4 AVELL. p. 404, 18 PROSP. chron. I p. 397, 202 ADDIT. Prosp. chron. I p. 493 *bis* ISID. chron. II p. 454, 286. *adde v. ll. codicum*: CYPR. testim. 1, 4. 2, 26. 3, 10. 20 TYCON. 1 p. 2, 15. 7 p. 79, 7 AVG. epist. 111, 4. *praeterea nom.* D a n i e l u s: AMM. 30, 1, 16 PRVD. cath. 4, 70. *de p r o s o d i a cf. l. 35. 51. 61. interpretatio*: HIER. nom. hebr. p. 61, 10 -l iudicium dei vel iudicat me deus. *cf.* in Ioel prol. p. 167/8 EVCHER. instr. 2 p. 143, 18 ISID. praef. test. 59 orig. 7, 8, 9. 1 *filius regis David*: VVLG. I par. 3, 1 secundum *filium* -l de Abigaïl Carmelitide (*Δαμνιήλ*; *Alex. δαλουια i. e. δαδουια*). *idem* II reg. 3, 3 Cheleab (*q. v.*). *cf.* CASSIOD. Ios. antiq. 7, 1 p. 183 Bas. Celeb (*sed cod. Ambros.* Danihol; *cf. Niese ad* IOS. antiq. 7, 21, *ubi Δανίηλος* [*v. l. δαλουῆλος, δαλουίηλος*]). 2 VVLG. Ezech. 14, 14 si fuerint tres viri isti in medio eius, Noe, -l et Iob: ipsi iustitia sua liberabunt animas suas. 14, 20. 28, 3 ecce sapientior es tu -le. *hic (sapiens) a propheta distinguitur in Encycl. bibl. l. l.; eundem esse opinantur* CYPR. Fort. 4 *et* laps. 19 OPTAT. 3, 3 p. 79 *sq.* TYCON. 7 p. 79 AMBR. off. 2, 11, 57 AVG. epist. 111, 4. 157, 2 GREG. M. moral. 1, 20. 3 *propheta celeberrimus in captivitate Babylonia: saepe apud* ECCL. *et in* CHRON. min. TERT. idol. 18 qui de Ioseph et -l argumentaris. COMM. apol. 226 *al.* IVVENC. 4, 122. HIL. trin. 6, 20 -l temporum conscius. LVCIF. Athan. 2, 10 sanctissimus -l. CARM. adv. Marc. 3, 201 quam magnus Dănĭel! qualis vir! quanta potestas! HEGES. 5, 31 l. 1. VVLG. Dan. 1, 6 *sqq. passim.* Matth. 24, 15 a -e p r o p h e t a (HIER. praef. Vulg. Dan. in Dan. prol. p. 617/18 chron. a. Abr. 1983 ANIAN. Chrysost. hom. 4, 2 AVG. civ. 1, 14. 20, 13. 23 PS. AVG. spec. 27 p. 425, 1 quaest. test. I 44, 14 GENNAD. vir. ill. 91 CASSIAN. inst. 3, 3, 1 conl. 8, 13, 1 MARCELL. chron. II p. 63, 392, 2. 90, 470 FAVST. REI. grat. 2, 11 p. 89, 10 SERM. Corp. Vind. 21 p. 283, 5 ENNOD. epist. 1, 4, 4 p. 8, 17 GREG. TVR. Franc. 1, 15 DIONYS. EXIG. Greg. Nyss. creat. 18, 376^C AVRELIAN. reg. virg. app. p. 405^A NICET. psalm. p. 80, 16; *infra l. 49*). HIER. epist. 1, 9, 1 b e a t i -is (CASSIAN. conl. 9, 34, 6). 47, 2, 1 s a n c t u m -um (100, 7, 1 AVG. gen. ad litt. 3, 15 p. 81, 13 c. Parm. 2, 12, 26 bapt. 4, 2, 3 epist. 157, 2 AVELL. p. 39, 15 ITIN. Theod. 30). 53, 8, 16 Esaiam, Hieremiam, Ezechiel, -l (*trad. etiam* -em) ... intellegere. chron. a. Abr. 1412 *al.* PRVD. cath. 4, 70. AVG. urb. exc. 1, 1 s a n c t i -is p r o p h e t a e (AVELL. p. 404, 18 MAX. TAVR. cap. euang. p. 820^D). OROS. apol. 30, 10. SALV. eccl. 1, 51 beatissimi -is. SEDVL. carm. pasch. 1, 214 Dănĭel (*cf.* op. pasch. 1, 19). ITIN. Theod. 30 in Persida, ubi iacet corpus sancti -is, Susa dicitur. CASSIOD. Ios. antiq. 10, 12 p. 295 *sqq.* Bas. 11, 8 p. 328 VEN. FORT. carm. 9, 2, 33. -l *i n t e r l e o n e s* (VVLG. Dan. 6, 16 *sqq.* 14, 30 *sqq.*): TERT. ieiun. 9 CYPR. eleem. 11 domin. orat. 21 epist. 61, 2 PS. CYPR. laud. mart. 12 pasch. 13 dupl. mart. 16 AMBR. off. 2, 11, 58 serm. 48, 10 VVLG. I Macc. 2, 60 HIER. epist. 1, 9, 1 PAVL. NOL. carm. [16, 187 *nomine celato*] 26, 255. 295. 297 AVG. epist. 36, 16. 140, 28 gen. ad litt. 3, 15 p. 81, 13 in epist. Ioh. 8, 7 LIB. gener. a. 334 chron. I p. 130, 182 CHRON. Alex. chron. I p. 128, 309 ALC. AVIT. carm. 6, 591. DRAC. laud. dei 3, 188 saeva Danĭēlem rabies atque ora leonum non tetigere pium. CASSIOD. Ios. antiq. 10, 13 p. 301 *sqq.* Bas. GREG. TVR. Franc. 1, 15 Iul. 1 CORP. III 10190 (*in patera vitrea*). VIII 20483. 22634, 2 (*in tabula fictili anaglypha*). 24326 (*in operculo sarcophagi*). 25458 (*?*). INSCR. christ. Leblant 367 p. 494 D a n i n i l (= Danihil*?*). 632 Danĭel (*i.* Daneel) profeta. nouv. rec. 45 -l profita. 93 Dagnihil. *l i b e r* -is (*cf. Encycl. bibl. I 1002*): TERT. adv. Marc. 3, 7 apud -em. 3, 24 secundum -em. adv. Iud. 8 in -e; *sim. saepe.* HIER. praef. Vulg. Dan. init. -em prophetam iuxta septuaginta interpretes ... ecclesiae non legunt, utentes Theodotionis editione .... *ibid.* fin. admoneo non haberi -em apud hebraeos inter prophetas, sed inter eos qui hagiographa conscripserunt (*cf.* CASSIOD. inst. div. 3). in Dan. prol. p. 617/618. 7, 28 p. 672 adv. Rufin. 2, 33. AVG. civ. 20, 23 Hieronymi librum in -em satis erudite diligenterque conscriptum. GENNAD. vir. ill. 91 *Gennadius* -em prophetam ... commentatus *exposuit* (*cf.* MARCELL. chron. II p. 90, 470). VICT. VIT. 2, 84 ex -is l i b r o (VEREC. in cant. 4, 1 *al.*). ISID. orig. 6, 1, 7. 6, 2, 25. 4 VVLG. I Esdr. 8, 2 de filiis Ithamar, -l, *sc. rediit cum Esdra.* II Esdr. 10, 6. 5 *praeterea n o m. v i r.*: AMM. 30, 1, 11 (*a. 374*) -um ... comitem *rei militaris.* 30, 1, 16 -us. CASSIAN. conl. 4, 1, 1 inter ceteros christianae philosophiae viros a b b a t e m quoque vidimus -em, aequalem quidem in omni virtutum genere his, qui in heremo Scitii commanebant. 4, 2, 1. *cf.* VITAE patr. 3, 38 *sq.?* CANON. Migne 67, 183^A (*a. 418, Carthagine*) -l notarius. EPIST. pontif. 369 (*a. 428*) Migne 50, 433^B -l *episcopus* nuper

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

missa relatione ex orientalibus ad nos partibus … accusatus. 50, 435^{B}. Conc. Ephes. a. 431 Mansi 5, 587^{B} *al.* -l episcopus Coloniae Cappadociae (*cf.* Liberat. 6). 5, 590^{C} *al.* -l episcopus Darnei *vel sim.* (*i. Darnis Libyae*). 5, 567^{C} -l episcopus Faustinopolitanus (*cf.* 4, 1270^{C}). Conc. Ephes. a. 449 Mansi 6, 893^{D} -is *principalis Philadelphiae.* Conc. Calch. a. 451 Mansi 6, 571^{D} -e Macedonopolis *episcopo.* 6, 574^{D} *al.* -e Lampsaci *episcopo.* 6, 575^{C} *al.* -e Cadorum civitatis *episcopo* (*in Phrygia*). Leo M. epist. (= Avell. p. 121, 15; *a. 460*) -em presbyterum *Aegyptium. alius*: p. 123, 2 -i *episcopo Aegyptio.* Vict. Tonn. chron. II p. 191, 493, 3 -l *heremita.* Max. epist. p. 3 nepotem … meum -em … pretiosi gregis idoneum ducem. Cassiod. var. 3, 19 (*inter a. 507—11*); *cf. Robert, PW. IV 2101, 59.* Avell. p. 570, 2 (*a. 517*) -l archimandrita. *alii*: p. 571, 6 -l *presbyter.* p. 571, 14 -l diaconus. p. 571, 25 -l presbyter et archimandrita. Conc. Aurel. a. 541 p. 97, 8 -l … episcopus civitatis Pictavensis (p. 99, 18 *trad.* -hil). Papyr. Marini 116, 20 (*a. 540*) ⟨Da⟩nihel. *alter*: 119, 83 (*a. 551*) D a n i h e l *Gothus, spodeus* (*i.* σπουδαῖος). *sanctus inc.*: Conc. Const. a. 536 Mansi 8, 908^{E} monasterii sancti -is (*cf.* 8, 992^{A}). *martyr*: Martyrol. Hier. 5 (6) Id. Iul.

Danīēlus *v.* Daniel *p. 34, 17.* **Danila** *v.* Dalila.

Danilius *nom. vir.* Corp. XIII 10024, 380 (*in gemma*) -us.

Daningus *nom. vir. barb.* Ven. Fort. vita Germ. 54, 146 -us Ardulfi filius.

Dānivius *v.* Danuvius *p. 37, 10.*

Danius, -a *nom. gent. cf.* Dannius; 1. Danus. Corp. X 5516 (*Aquini, periit*) L. -i. XI 7151 (*Clusii*) Đania Galia. V 7850 (*Pedone, in Alp. marit.*) -us Carb(. . .). XIII 1948 (*Luguduni, periit*) Cn. -us Cor⟨. . .⟩ Minuso (se)vir Aug(ustalis) ⟨. . .⟩ Luguduni, negotiator argentar(ius), vascularius sarcophagum. *cf.* 2120 *sq.*; *eius lib.*: 2121 Cn. -i Sollemnis.

Danna *opp. tribu Iuda,* דַּנָּה. *cf. Encycl. bibl. I 1015.* Vvlg. Ios. 15, 49 -a (Edanna *cod. Amiat.*) et Cariathsenna, haec est Dabir (LXX *Vat. Alex.* Ῥ ε ν ν ά, *praeterea trad.* Ῥαμνά; Itala [Lugd.] R a n n a). Hier. nom. hebr. p. 116, 1 D e n n a (Evseb. Δεννά) in tribu Iuda. eadem est autem, quae et Dabir civitas litterarum (*confunduntur* -a *et* Dabir, *q. v.*).

Dannaba *v.* Denaba.

gen. **Dannadinnis** *nom. vir. celt., cf.* Dannus *sim.* Corp. XIII 260 (*in Aquitania*) Proxumus -is f. Romae (*sc. defunctus*).

Dannaia *v.* Denaba. **Dannē** *v.* Danaë *p. 30, 33. 31, 21.*

Dannēus *v.* Dammaeus *p. 27, 44.*

Dannicus *nom. vir. celt.; cf.* Dannus, Dannius *sim.* Corp. VII 66 (*circa a. 100*) -us eq(u)es alae Indian(ae) … cives Raur(acus).

Dannissa *cogn. vir. celt.; cf.* Dannus, Dannius *sim.* Corp. XIII 3979 (*in Treveris*) L. Solim(a)rio -ae … Dannumara f(ilia).

Dannius, -a *nom. gent. orig. celt. cf.* Dannus *sim., etiam* Danius; *W. Schulze, Eigennamen p. 423.* Corp. IX 3246 (*Corfinii, periit*) -a Callytice. XII 2213 (*inter Viennam et Gratianopolim*) -a Martina. Inscr. Revue épigr. 1891 p. 110 n. 860 (*Viennae*) D. -o Vol(tinia) Capitoni. Corp. XIII 6891 (*Mogontiaci, periit*) C. -us C. f. Vol(tinia) Secundus Vianna (*i.* Vienna) miles.

Danno(. . .) *v.* Dannorix.

Dannomārus, -umara *nom. vir. et mul. celt.; cf.* Dannus, Dannorix *sim.* Corp. XII 3884 (*Nemausi, periit*) Secundo -i f(ilio). XIII 3349 (*in Remis*) d. m. Lalli D a n o m a r o. 3979 *supra l. 46.*

Dannonia *nom. mul. celt.; cf.* Dannon(i)us, Dannus *sim.* Corp. XIII 118 (*in Aquitania*) ⟨. . .⟩nni -a Harspi filia.

Dannon(i)us *nom. vir. celt.; cf.* Dannonia, Dannus *sim.* Corp. XIII 17 (*in Aquitania*) Lepidi -i(i?) f(ilii).

Dannorīx *nom. vir. celt.; cf.* Dannomarus *sim.*, Dannus *sim.* Corp. XIII 5 (*in Aquitania*) Hanarro -gis f. mag(istro) quater et quaestori. 10010, 746 (*in vasculis gallicis*) -x *et* D a n o r i(x). *cf.* 10010, 744 D a n o(r i g i s?) m(anu). 745 Dann(. . .).

gen. **Dannotalī** *nom. vir. celt.; cf.* Dannorix *sim.*, Dannus *sim.* Corp. XIII 2880 (*Alesiae, in titulo celtico*) Martialis -i (filius). *cf. praeterea* Danotale.

Dannumāra *v.* Dannomarus (*cf. l. 46*).

Dannus *nom. vir. celt. cf.* dannus; Dannius, Dannomarus *sim.* (*Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1223 s.* danno-). Corp. XIII 3993 (*in Treveris*) d. m. -i Sextina Desiderata filia. 11268 (*in prov. Lugudunensi*) Dacotoutus -i f. III 15196^{3} (*in Pannonia sup.*) -us Protri (?) f. *cf. praeterea* 1. Danus.

Dano(. . .) *v.* Dannorix. **Danomārus** *v.* Dannomarus.

Danorīx *v.* Dannorix.

dat. **Danotalē** *nom. mul. celt. cf.* Dannus *sim.; Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1224.* Corp. XII 2985 (*inter Vcetiam et Nemausum*) Titiae -e matri. *v. praeterea gen.* Dannotali.

Danova *v.* Danaba.

Dānovius *v.* Danuvius *p. 37, 34.*

Dansala *v.* Denseletae.

Dante *loc. Arabiae.* Ravenn. p. 57, 1.

Dantio *nom. dub. in vasculo gallico* Corp. XIII 10010, 2817 d.

? **Dantus** *nom. martyris.* Passio Saturn. et Dativi 2 (*a. 303, Carthagine*) -us (*ubi legitur etiam* Datus, Elantus, Clantus). *cf.* Inscr. christ. Muratori 1856, 8.

Danu(. ?.) *nom. inc.* Corp. XIII 2712 (*Augustoduni in prov. Lugud.*) -u *vel* Oanu(. ?.). *cf.* Danus *sim.?*

Danuacus *nom. figuli in vasculis gallicis. cf.* 1. Danus *sim.* Corp. XIII 10010, 747 -i *et* -(i).

Dānub-, Dānuius *v.* Danuv-.

Danum *opp. Britanniae. hodie* Doncaster. *cf. Hübner, PW. IV 2102.* Itin. Anton. Aug. p. 475, 5 -o. p. 478, 8 -o. Not. dign. occ. 40, 5 -o castellum. 40, 20 -o.

1. Danus *nom. vir. cf.* Danius, Danuacus; *etiam* Dannus *sim.* Amm. 16, 8, 3 (*a. 356*) quendam nomine -um. Cassiod. var. 11, 10, 1 (*a. 533—37*) famuli … -i (davi *ed. Accursii*). Corp. V 5714 (*in agro Mediolanensi, periit*) Marcello -i f. XIII 3317 (*in Belgica*) -i Ma⟨. ?.⟩. 10010, 3186^{1} (*in vasculo gallico*). Inscr. Arch.-epigr. Mitt. aus Österr. 15 (1892) p. 70 (*in Dalmatia*) ⟨. . .⟩ -us pater. [f. D a n a Corp. V 225. 909. XII 3418 *v.* Danaë *p. 31, 23 sq.; cf. p. 30, 45.*]

2. Danus *v.* Dani. **Dānuvia, Dānuvīnus** *v.* Danuvius.

Dānuvius (Dānubius) *nom. fluvii*; 'Donau'. *gr.* Δανούβιος, Δανούιος, Δάνουβις, [Δάνουσις]. *cf. Brandis, PW. IV 2103; de veriloquio Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1225, ubi etiam testimonia habes perscripta.* Isid. orig. 13, 21, 28 -us, Germaniae fluvius, vocari fertur a nivium copia, quibus magis augetur (*alia veriloquia Brandis l. l. 67 sqq.*). *cf. praeterea* (H)ister; *de ratione, quae inter haec nomina intercedat (initio enim* -us *de parte superiore et media,* (H)ister *de inferiore vel ex consuetudine Graecorum de toto fluvio in usu erat), v. Brandis l. l. 2105, 29; cf. etiam l. 42; utroque nomine utuntur*: Sall. (*cf. l. 42 et* Gell. 10, 7, 1) Hor. Ov. Sen. trag. dial. nat. Mela Plin. nat. Sol. Dimens. prov. Divis. orb. Paneg. 3 (11) Ivst. Avr. Vict. Avien. orb. terr. Avson. Amm. Serv. Clavd. Sidon. Iord. Ven. Fort. Evgipp. Sev. (*19^{ies}* -us, *semel* Hister). *cf. etiam l. 53 sq. 55. 59. 73. 78. Brandis l. l. 2108, 22 sqq. forma* D a n u b i u s *praevalet in* c o d d. (-uv- *ex. gr.* Tac. *codd. Medd.*); *in* t i t u l i s *non legitur nisi* Corp. VI 3154. XV 6025 (*?; scariphatum in vase Arretino*). 6126 (*in poculo, stilo scr.*) *et ter* Tab. devot. (*cf. p. 37, 38*); *al.* Danuvius (*etiam in nummis l. 66*); *praeterea*: D a n n u v i u s *p. 37, 9*; D a n u i u s *l. 53. p. 37, 33. 41,* D a n o v i u s *p. 37, 34*; D a n i v i u s *p. 37, 10.* (?) *n t r.* D a n u v i u m (*secundum* Porph. Hor. carm. 4, 4, 38 Schol. Hor. ars 18) *v. l. 42. notatur* Dan.: Corp. IX 5364. Caes. Gall. 6, 25, 2 *Hercynia silva* oritur ab Helvetiorum … finibus rectaque fluminis -ii regione pertinet ad fines Dacorum et Anartium. Sall. hist. frg. 3, 79 nomenque -um habet, ⟨q⟩uoad (hab⟨. . .⟩ ut ad *cod. Monac. Porph.; corr. Christ*) Germanorum terras adstringit (*cf.* Mela 2, 8 nam *Hister* per immania magnarum gentium diu -us est, deinde aliter eum appellantibus accolis fit Hister. 2, 57 -us, qui iam dictus est Hister. *sim.* Plin. nat. 4, 79 Appian. Illyr. 22). Hor. carm. 4, 15, 21 qui p r o f u n d u m -um bibunt (Corp. III 3676 [= Carm. epigr. 427 Anth. 660]), *sc. Daci* (*an cf.* Serv. auct. georg. 2, 497 *p. 4, 15?*). Ov. trist. 2, 192 Pont. 4, 9, 80. 4, 10, 58 inter maximus omnes *fluvios* cedere -us se tibi, Nile, negat (*cf.* Mela 2, 8 Avson. 3, 2; *etiam* Clavd. 17, 235 Iord. Get. 75). Epiced. Drusi 387 -usque rapax (Clavd. 17, 235 acrior et rapidus … ingens -us). Mon. Ancyr. 5, 47 protulique finés Illyrici ad ripam flúminis Dan⟨u⟩i (μέχρι Ἴστρου). 5, 48 ⟨tran⟩s Dan⟨u⟩vium (πέραν Ἴστρου). Vell. 2, 110, 1 Sen. Med. 724 Thy. 376. nat. 1 praef. 9 ultra Istrum Dacus non exeat, Ister cum (imperium Φ, istmium Δ; *corr. Gercke*) Haemo Thraces includat … -us Sarmatica ac Romana disterminet. 3, 27, 9. 4, 1, 1 *sq.* Mela 3, 30. Plin. nat. 3, 127 e -o amne eodemque H i s t r o (*cf.* Ampel. 6, 10. Vib. Seq. geogr. p. 148, 1 -us, qui et Hister. Serv. georg. 3, 350 Schol. Verg. Bern. georg. 2, 497. 3, 350 Comment. Lucan. 2, 50. 418. 3, 202 Oros. hist. 1, 2, 52 [Cosmogr. 2, 21]. 4, 20, 34 Lib. gener. chron. I p. 112, 229, 35 [Chron. Alex. *ibid. cf.* p. 111, 201, 35] Iord. Get. 32. 75. 114 Novell. Iust. edict. 13, 11, 1 [*gr.*] Isid. orig. 13, 21, 28. 14, 4, 17 Gloss. *sub* Ister; *perperam* Schol. Hor. carm. 3, 10, 1). Plin. nat. 3, 128. 147 *sqq.* 4, 80. 9, 45. 31, 25. Val. Fl. 8, 293 ostia … -ii. 8, 378 Tac. Germ. 1. 42 hist. 3, 46 ann. 2, 63. 4, 5. 12, 30. Inscr. numm. Cohen II p. 32 n. 136 *sq.* (*Traiani*) -us (VII p. 285 n. 483 [*Constantini M.*] Danubius *in exemplo novicio*). Plin. paneg. 12, 3. 16, 2. Svet. Tib. 16 -um flumen. Flor. epit. 3, 4, 4. 4, 12, 18. 21. Gell. 14, 1, 9 in Chaldaeis … in Gaetulis … apud -um … apud Nilum. Dimens. provinc. 18. Ivl. Hon. cosmogr. A 24 fluvius -us (hic Phison *add. rec. B*) nascitur ex Alpibus. procedens geminatur *eqs.* 25 Savus … iungit se -o flumini. et omnes simul per crines supra dictos intrans Pontum. et vocatur Hister (*cf.* Cosmogr. 1, 24 *sq.*). Paneg. 3 (11), 16, 4. 5 (8), 3, 3 Capitol. Aur. 21, 10 Pert. 2, 10 Gallican. Avid. 4, 6 Vopisc. Aurelian. 22, 2 Prob. 5, 1. Lact. mort. pers. 18, 6 in Illyricum, id est ad ripam -ii. Ivst. 32, 3, 8 Avr. Vict. Caes. 13, 4 *al.* Ps. Avr. Vict. epit. 41, 13 Evtr. 6, 2 *al.* Rvf. Fest. 3, 2 *al.* Avien. orb. terr. 435 -um … Abnoba mons Histro pater est (Ἴστρος Dionys. Histri Prisc. periheg. 288). Avson. 419, 42 Amm. 17, 13, 4 *al.* Schol. Hor. carm. 4, 14, 46 Adnot. Lucan. 2, 54 Veg. mil. 4, 46. Anon. de mach. bell. 18 ut etiam -ii famosi pro magnitudine fluminis latitudinem valeat penetrare *telum.* Ambr. hex. 2, 3, 12 Maximin. c. Ambr. 59 Hier. epist. 123, 17. Clavd. 5, 27 ferocis -ii. 8, 52. 623 *al.* carm. min. 25, 70 Merob. poet. 1. Cod. Theod. 7, 17 tit. de lusoriis -ii.

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

NOT. dign. or. 39, 8. OROS. hist. 7, 23, 4 expeditione in -um suscepta (IORD. Rom. 290) *al.* COSMOGR. 1, 20. 2, 21 *sqq.* EXPOS. mundi 57 PROSP. chron. I p. 482, 1367 *al.* *in* chron. min. SIDON. carm. 2, 200 ENNOD. opusc. 4, 7 p. 384, 25. CASSIOD. var. 8, 21, 3 adhuc gentilis -us. 11, 1, 10 IORD. Rom. 216 *et saepe.* NOVELL. Iust. 11, 2. EPIST. Austras. 20 per -um et limitem Pannoníae. EVGIPP. Sev. 1, 1 *et passim.* PASS. Quirin. 4. TAB. Peut. 8, 5 [h]ostia fl. -bii. RAVENN. p. 38, 5 *al.* NOT. Tir. 113, 90. CORP. VI 32755 (= CARM. epigr. 1264) prata per Inlyrici, litora Dannuvií. INSCR. Ephem. epigr. IX 694 (*Tusculi*) ⟨t⟩rans flumen Danivium. CORP. IX 5363 (*periit*) praef(ecto) ripae -vi et civitatium duar(um) Boior(um) et Azalior(um) (*cf.* 5364). V 8002 (*in miliario*) usque ad flumen -um (*cf.* 8003). III 5755 (*item*) iuxta amnem -um. 7485 (*in Moesia inf.*) ⟨n⟩autae un⟨ive⟩rsi Dan⟨uvi⟩. 13813ᵈ (*in miliario, a. 92/93*) íncursu -vi. *iunguntur vel iuxta ponuntur* -us *et Rhenus*: SEN. dial. 10, 4, 5 nat. 3, 27, 8. 6, 7, 1 TAC. Germ. 1. 29. 41 PLIN. paneg. 63, 4. 82, 4 FLOR. epit. 4, 12, 61 SOL. 20, 2 DIMENS. provinc. 19 DIVIS. orb. 10 *sq.* PANEG. 5 (8), 2, 1 a ponte Rheni usque ad -ii transitum Guntiensem. 9 (12), 21, 3 AVR. VICT. Caes. 4, 2 AVSON. 328, 2. 419, 7 CLAVD. 26, 331 OROS. hist. 6, 21, 14 COSMOGR. 2, 21 CASSIOD. var. 12, 4, 1 VEN. FORT. carm. praef. 4 carm. 1, 15, 75; *cf. etiam l. 29.* *personatus deus colitur* (*cf. Brandis, PW. IV 2132, 68*): CORP. III 5863 (*a. 201, in Raetia*) I(ovi) O. M. et -o. 11894 aram -o. 14359²⁷ (*in Pannonia sup.*) ⟨I. O.⟩ M., N⟨ept⟩u⟨no, S⟩alaceae, Nim⟨phis, Danuv⟩io, Agauno, di⟨s deabus⟩q(ue) omnib(us). 3416 (*in Pannonia inf.*) -o defluenti. 10263 -o et Dravo. 10395 -o sacrum. Danuvius, -a *cogn. vir. et mul.* (*l. 31*): COD. Iust. 6, 59, 10 (*a. 294*) -o. CORP. VI 13062 Aur(elio) -o. XV 6025 (*scariph. in vase Arretino*) Danub(ius?). X 2872 (*Puteolis, periit*) Pomponi(i)s Crescenti, Rheno, -o nepotibus et Euphrate patri . . . Pomp(onius) Rhenus pater *Euphratis.* XI 1501 (*Pisis*) Vibiae Au⟨. . .⟩ Danuvia⟨e coniugi?⟩. III 3581 (*in Pannonia inf.*) C. Retonius -us Aug(ustalis) col(oniae) Aq(uinci). INSCR. Arch. Anz. 1912 p. 535 Veriuga Danui filia. CORP. III 4544 (*in Pannonia sup.*) Pollius Danovi f(ilius). INSCR. Revue archéol. 1906 p. 472 n. 117 (*in Dacia*) Danuius Diassumari f. CORP. II 6301 (*in prov. Tarrac.*) d. m. -vi Q(u)in(ti) fili Citati Org(e)nomes⟨qum⟩. Danuvius *nom. equi*: CORP. XV 6126 (*in poculo, stilo scr.*) -biu(s). TAB. devot. Audollent 275, 10 (*in Africa*) -viu(s) cada[n]t (*cf.* 283 A 17. 284, 6. 10). 276, 16 -biu(s) Inumanu(s) cadant (278 A 2. 282 A 10). *nom. navis: in classe Ravennati*: CORP. VI 3154. XI 67. 3528 Da⟨nuvio?⟩. *in classe Misenensi*: X 3508 III Danuio. 3546. 3553. **Dānuvia** *nom. mul. l. 31.*
deriv. **Dānuvīnus**, -a, -um *adi.* SIDON. epist. 8, 12, 3 si . . . esset ad limitem -um (-binum *plerique codd.*) contra incursaces Massagetas proficiscendum. *composita*: Transdanuvianus, Transdanuvinus.

Daobtio *nom. barb.* CORP. VIII 8372 (*in Mauretania Sitif.*) Mascara -o. *nom.? dat.? an* -o(nis)?

Daorsī *v.* Daversi.

Dapālis *cogn. Iovis, v. vol. V p. 35, 33; Aust, PW. IV 2134; Wissowa, Rel. u. Kult.² p. 120. 410.*

? **Dapan(i)us.** CORP. VIII 14403 (= 1225; *in prov. procos.*) cur(ator) muner(is) Tup⟨. . .⟩ -ni.

? **Dapater** *nom. vir. barb. cf.* Dobiter? INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. II) 135 (*in prov. Tarraconensi*) Fusco . . . -r ⟨pat⟩ri. *an* D. Ap(onius) Ater?

Dapāticī *v. vol. V p. 35, 39.*

Daph(. . .) *nom. inc.* INSCR. Rostowzew tess. plumb. 1398; *etiam alibi in titulis.* *cf.* 1. Daphne, 1. Daphnis, 1. Daphnus.

Daphabae *statio Thraciae.* ITIN. Burdig. p. 569, 2 mutatio -ae (dapabe *V*).

Daphanītēs *v.* Daphitas.

Daphca *mansio Israelitarum in deserto*; דָּפְקָה. *indecl.* VVLG. num. 33, 12 *sq.* (*cod. Amiat.* Dephca; LXX Ῥαφακά; ITALA Lugd. Rafasa). HIER. nom. hebr. p. 17, 21 Defeca adhaesit vel remissio. sit. et nom. p. 145, 24 Rafaca in deserto, ubi filii Israhel castra metati sunt (Ῥαφακά EVSEB.). ISID. in num. 9, 1 nona mansio est in Depheca, quae dicitur pulsatio.

Daphen *v.* 2. Daphne *p. 39, 20.*

Daphena *nom. mul.* COD. Iust. 4, 48, 3 (*a. 223*) -ae. *cf.* 8, 56, 1. *cf.* Daph[e]ne *p. 38, 14. 52?*

Daphenē *v.* 1. Daphne *p. 38, 14. 52.*

gen. **Da⟨ph⟩lētis** *nom. christ.* INSCR. christ. Rossi Roma sotterranea III p. 290 (*in coemeterio Callisti*) locus Balent⟨. . .⟩ et Dafietis.

Daphin- *v.* Daphn-.

Daphinia *nom. mul.* CORP. VI 34195 Abascanto Caes(aris) ser(vo) -a.

? **Daphis** *cogn. mul.* CORP. VI 16081 (*periit*) Coponiae Daphi *libertae* (*dat.*).

Daphitās *nom. vir. gr.,* Δαφίτας. *sophista Telmessensis*: CIC. fat. 5 ut in -a . . . si -ae fatum fuit ex equo cadere atque ita perire. VAL. MAX. 1, 8 ext. 8 Daphanitēn (*sic A L*; Daphniten *Kempf ex Paride, qui habet* Daphnites). *cf. Crusius, PW. IV 2134.*

Daphna, -ae *v.* 1. *et* 2. Daphne. **Daphnae** *v.* 2. Daphne *p. 39, 16.*

Daphnaeus *v.* 2. Daphne *p. 39, 36.*

1. Daphnē *nom. mul. gr.,* Δάφνη. *cf.* daphne [*adde*: CARM. epigr. 1327 (= CORP. VIII 7759), 7 odoratur ad mare pinus, -e pudica vi⟨ret⟩ (*v. etiam l. 37*)]; *praeterea cf.* 1. 2. Daphnis, Daphnus *al.* RHET. min. p. 587, 14 solet transfiguratio pro genere poni, si -e in laurum conversa est. *in codd. trad. haud raro* Daf-; *in titulis*: CORP. VI 16730 Dafnhe. 21232. 21860. 25839. XIV 2841 Dafine (*etiam* III 1834). IX 6161. IV 680. XII 807. XIII 2179. 2203. VIII 3408 (= 18188). Daphine: CORP. VI 11124. IX 4736. X 1053. XI 963. II 5155 (?); Dafine *infra l. 27 et 61*, Daphene *l. 14 et 52*; Dapne: CORP. VI 12044. 14526. 16736. 18304 (*cf. p. 41, 47*). 27687. IX 389. 2517. 2574 (*cf. l. 54*). X 5347. VIII 5981 (?). *genet.* -es: OV. met. 1, 490 CORP. VI 17686. 20990. XIV 704. 3715. X 740 INSCR. Notiz. degli scavi 1911 p. 68, 2. CORP. VI 16731 Daphenes. -enis: CORP. X 5490. XII 807. -inis: CORP. V suppl. ital. 1176. *dat.* -e *saepe*; -eni: CORP. VI 5268. 26034 (*cf. p. 40, 60*). IX 2574. X 4349. XI 6182. XIII 2203; -iní: CORP. VI 1957; Daphinini *v. l. 59*; -ae: CORP. XII 371 (*periit*). VIII 3408 (= 18188, *ubi legitur* Dafni). *acc.* -en; -em *l. 27. 36*; FVLG. myth. 1, 14 (*v. l.* -en, -ē). *abl.* -e *l. 56.* *acc. plur. l. 28.* *primam syllabam corripit* STAT. silv. 1, 2, 131. **1** *virgo ab Apolline amata, in laurum conversa* (*cf. Waser, PW. IV 2138, 11 sqq.*): OV. met. 1, 452 primus amor Phoebi -e Peneia (*cf. l. 31*; SCHOL. Stat. Theb. 1, 554 HYG. fab. 203 p. 128, 12 FVLG. myth. 1, 14 MYTHOGR. 2, 23 PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 1, 9; *cf. etiam* STAT. silv. 1, 2, 131). 1, 490 (*ad* Ov. *spectat* HIER. in Ion. 2, 2 p. 406) EPIST. Sapph. 25. MART. 11, 43, 7 -e fugitiva. COMM. instr. 1, 11, 12 lascivientemque Dafinem (*sic C*; qui daphnem *al.*) sic coepit amare. ARNOB. nat. 4, 26 numquid *a nobis arguitur* Apollo . . . Aethusas . . . -as et Steropas inconsulti pectoris appetisse fervoribus? FIRM. err. 12, 3 AVSON. 103 tit. SERV. ecl. 3, 63 -en, Ladonis fluminis Arcadiae filiam (*cf.* auct. Aen. 2, 513. 3, 91 -e Penei [*cf. l. 22*], vel ut alii dicunt Ladonis filia. SCHOL. Stat. Theb. 4, 290. 5, 836 MYTHOGR. 1, 116 RVFIN. Clement. 10, 26). PROB. Verg. ecl. 3, 62 -en, ut vult Parthenius . . ., Amyclae filiam. SCHOL. Stat. Theb. 3, 105. HIER. in Ezech. *v. p. 39, 14.* SIDON. carm. 22, 216 lauri spatiabor in istis frondibus, hic trepidam credam mihi credere -en. DRAC. Romul. 7, 19 (-em *cod.*). *de arbore* (*cf. supra l. 3*): CARM. de aegr. Perd. 26 lucus . . . quem Phoebi -e foliis diffusa tenebat. *de statua picta*: ANTH. 172. *de pantomimo*: [AVSON.] 85 -en et Nioben saltavit simius idem, ligneus ut -e, saxeus ut Niobe. *adi.* Daphnaeus (Apollo) *v. p. 39, 36.*
2 *praeterea nom. et cogn. mul.* (*serv. vel lib.*): APVL. met. 9, 5 quanto me felicior -e vicina. *in titulis* (*exempla urbana selecta; adde etiam supra l. 6 sqq.*): CORP. VI 4559 (*in monum. Marcellae*) -e Firmi. 6349 (*in columbario, saec. I*) -e sarcinatri(x). 7044 Calvia (mul.) ⟨l.⟩ -e. 8414 Flaviae Aug. l. -e. 10872 Aeliae -e. 12837 Aufidiae -e Tudertinae. 15034 Salliae -e T. s(ervae). 16729 *sqq.* 16736 Dapne Verr⟨is l.⟩. 18304 *v. p. 41, 47.* 19447 Hetereia -e. 20990 *v. p. 41, 48.* 23896 Peducaea T. l. -e. 26034 *v. p. 40, 60.* 29326 Vlpiae -e. 33830 -e Iulia anagnos(tria). XIV 532 *v. p. 41, 56.* 704 (*Ostiae*) Caciae L. (mul.) l. -es. 939. 1393. 1554. 2847. 3377 (*Praeneste*) Cornificia -e. 3683 (*Tibure*). 3715. IX 253 (*Tarenti*) Titinia -e. 389 (*Canusii*) Baebia Dapne. 1858 (*Beneventi, periit*) Liciniae Coviae Daphen⟨e?⟩. 2517 (*Saepini*) Neratia (mul.) l. Dapne. 2574 (*Boviani Vndecimanorum*) Luciae Dapnen(i) Lucia Daphne matri. 4736. 4751. 4967. 6161. X 383 (*in agro Atinate*) -e con(iugi). 740. 1053 (*Pompeis; etiam* IV 680). 2183 (*Puteolis*) cum Cossinia A. f. -e uxore. 2423. 4331 (*Capuae*) Saufeia -e. 4349. 4397. 5347. 5490. 5932. 6186. 7398a (*Thermis Himeraeis*) -e. XI 60. 955. 963 (*Regii Lepidi, periit*) Epidiae (mul.) l. Daphinini. 1538. 2760. 5327. 6182. V 1217 (*Aquileiae*) -e. XII 371. 807 (*Arelate*) Flaviaes Dafnenis. XIII 2179 (*Luguduni*) Iulia Dafne. 2203. III 1834 (*in Dalmatia*) Terentia Dafine. 9919 Orcleca -e. 12974 (?). 14268¹ (?). 4877 (*in Norico*) Alfiae -e. II 2296 (*Cordubae*) Neria (mul.) et T. l. -e. 4182. 5155. VIII 3408 (*in Numidia; cf.* 18188). 5981. 7376. *agn.* (?): CORP. VI 31847 *Aelia* Charixe⟨na q(uae) et Da?⟩-phne. *nota*: SCHOL. Iuv. 7, 233 'Phoebi' *balnea.* privatae balneae, quae -es appellantur. *cf. p. 40, 71 et Friedländer ad l.*

2. Daphnē *nom. locorum,* Δάφνη. *cf.* daphne, 2. Daphnus, Daphnusa. *in codd. etiam* Daf-; *praeterea in titulo p. 39, 22 et nummis p. 39, 34.* Daphin- *v. l. 81.* *nom.* (?) Daphnis *p. 39, 17*; *cf. etiam p. 40, 78 et acc.* -im *p. 39, 31.* *gen.* -es *p. 39, 14. 20. 25,* -ae *l. 81. 83; acc.* -en; -em *l. 80. p. 39, 7. 8 11.* *abl.* -e; *plur. p. 39, 16.*
a *suburbium Antiochiae Syriae* (*inde* Ἀντιοχία ἡ ἐπὶ Δάφνης *vel* πρὸς -ην [*v. p. 39, 7*]; *cf. Benzinger, PW. IV 2136, 59; etiam Waser, ib. 2138, 56 sqq.*): *de origine nominis v. p. 39, 13 et Waser l. l.* LIV. 33, 49, 6 filiumque eius (*i. Antiochi*) sollemne ludorum ad -en celebrantem. CAPITOL. Aur. 8, 12 Venus . . . in deliciis apud Antiochiam et -en vixit. Ver. 7, 3 *egit Verus* aestatem apud -en (*trad.* dapnen, damnem). GALLICAN. Avid. 6, 1 ut, si quis (*i. miles*) cinctus inveniretur apud -en, discinctus rediret. LAMPR. Alex. 54, 7 quod . . . milites apud -em luxuriati essent. VOPISC. Aurelian. 25, 1 apud -em (dafinem *B*). IVST. 27, 1, 4 Beronice . . . Daphinae se claudit. ITIN. Burdig. p. 581, 7 ad palatium -e (*cf. p. 39, 52*). AVIEN. orb. terr. 1077 hic nemorosa virent -ae loca, celsa cupressus erigitur, ramos innectit laurus odora, crine Dionaeo myrtus diffunditur, altae con-

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

surgunt pinus, et caelum sibila pulsant robora, mollicomis tellus insternitur herbis. Amm. 19, 12, 19 apud -en amoenum illud et ambitiosum Antiochiae suburbanum. Heges. 1, 28, 7 apud -en. 1, 30, 13 amoeno satis loco, quem -en vocitant. 3, 5 l. 21 (*de Antiochia*) intus dulces aquae, foris finitimum nemus intextum cupressis crebris, fontes aquae uberes. -en vocant, quod numquam deponat viriditatem. Vvlg. II Macc. 4, 33 Antiochiae secus -em (Dafnen *cod. Amiat.; cf. p. 38, 72*; Corp. IX 41 Antiochenis Syriae ad -em; *aliter vertit* Cassiod. Ios. antiq. 17, 2 p. 480 Bas. in Antiochia in loco qui dicitur -e Syriae). Hier. in Ezech. 47, 18 p. 599 'ante fontem' (num. 34, 11; *cf. infra l. 31*) quem perspicuum est significari -em (*errore; cf. adn. Tischendorfii ad* num. 34, 11): de quo fonte *Antiochia* aquis abundantissimis fruitur. hic autem locus a Cneo Pompeio (*errore; cf. l. 39. 49. 54 sq.*) ... iuxta fabulam poetarum, -es nomen accepit, ob lauros et cyparissos, quae arbores in ipso loco frequentissimae sunt. Rvfin. hist. 10, 36 in Daphnis suburbano Antiochiae (Ravenn. p. 86, 18 -is, *vix nom.*). Ps. Rvfin. Ios. bell. Iud. 1, 10 p. 615 Bas. Antiochiae proximam -en (*εἰς τὴν πρὸς Ἀντιόχειαν -ην; cf.* 1, 13 p. 623 Cassiod. Ios. antiq. 14, 25 p. 423). Ivl. Hon. cosmogr. 6 -e oppidum (Cosmogr. 1, 6 Daphen). Prisc. periheg. 858 -es optima tempe (*ἱερὰ τέμπεα -ης* Dionys.; *cf.* Avien. *p. 38, 82*). Cassiod. hist. 6, 33 Pass. Theclae 23. Corp. VI 32624 (*in laterculo praetorian.*) b 21 An⟨t(iochia)⟩ ... Dafne (*cf.* c 19). *adii. v. l. 36. 44. 46. 48.* **b** *in Palaestina, fort. i. q.* Dan (*cf. p. 29, 59*); *cf. Benzinger, PW. IV 2136, 40*: Heges. 4, 1 l. 17 Seleucia iuxta amoenissimum illud et celebre per Syriam -es nemus, cyparissis arboribus intextum, scatens fontibus, quibus praetermeanti fluvio loci, quem minorem Iordanem vocant, nutrimenta quaedam lacteis uberibus infundit (*confunduntur sane -e 1 et 2*). Ps. Rvfin. Ios. bell. Iud. 4, 1 p. 735 Bas. Seleucia vero ad lacum Semecolim ... paludesque suas ad -en usque tendentem (*Δάφνης*). Vvlg. num. 34, 11 descendent termini in Rebla contra fontem [Daphnim] (*om. hebr.*, LXX, *Amiat.*, Itala Lugd.; *cf. adn. Tischendorfii*). **c** *castellum Moesiae*: Inscr. numm. Cohen VII p. 237 n. 89—91 (*Constantini M.*) Constantiniana Dafne. Amm. 27, 5, 2 (*a. 367*) prope -en nomine munimentum. Procop. aedif. 4, 7 *-ην.* *adi. l. 56.* *adi.* **Daphnaeus,** -a, -um (*Δαφναῖος*), *ad Daphnen a vel Daphnen ab Apolline amatam pertinens* (*cf. Jessen, PW. IV 2135; etiam Waser, ib. 2139, 2 sqq.*): Amm. 22, 13, 1 (*a. 362*) amplissimum -i (dafnei *V M*) Apollinis fanum, quod Epiphanes Antiochus ... condidit ... et simulacrum in eo Olympiaci Iovis imitamenti aequiperans magnitudinem, subita vi flammarum exustum est. Cassiod. hist. 6, 31 ad Pythium -um. 6, 34 fontes urbis, aquas -as sacrificiis violavit *Iulianus*. Corp. III 4285 (*in Pannonia sup.*) Apollin(i) -o. ? **Dafnītēs** (*Δαφνίτης*) *pro adi.* (*ad Daphnen a spectans*): Gallican. Avid. 5, 5 legiones ... -is (dafnidis *B M; legend.* -icis *vel* -eis?) moribus agentes. *adi.* **Daphnīticus,** -a, -um (*Δαφνιτικός*): Hier. vir. ill. 16 in Antiochia ... extra portam -am in cimiterio. *adi.* **Daphnēnsis,** -e: **a** *ad Daphnen a pertinens*: Rvf. Fest. 16, 4 *Pompeius* (*cf. l. 13. 53. 55*) rediens apud Antiochiam -em lucum delectatus loci amoenitate et aquarum abundantia (*item* Evtr. *l. 53, sim.* Iord. *l. 52*) addito nemore consecravit (Cod. Iust. 11, 78 tit. 1. 2). Cod. Theod. 15, 2, 2 -i palatio (*cf. p. 38, 82*). Iord. Rom. 235 Dafnensem agrum *eqs.* (*cf. l. 49*). Daphnēnsēs *incolae*: Evtr. 6, 14, 2 *Pompeius* aliquantum agrorum -bus dedit *eqs.* (*cf. l. 49*). Hier. chron. a. Abr. 1949 lucus Dafne(n)sium iuxta Antiochiam a Pompeio Apollini consecratur (*cf. supra l. 49*). **b** *ad Daphnen c pertinens*: Not. dign. or. 8, 13 = 45 Constantini Dafnenses. 8, 14 = 46 balistarii Dafnenses (*inter legiones comitatenses Thraciarum*).

Daphneus *nom. vir. gr.*, **Δαφνεύς*. Stat. Theb. 8, 453 cultorem -ĕā Cirrhae.

Daphniānus *cogn. vir.; cf.* Daphnius, Daphnus, 1. Daphnis *sim.* Corp. XIV 3005 (*Praeneste, a. 195; periit*) ⟨C. Sulpi⟩cio Da⟨p⟩hniano. Inscr. graec. III 1202 (*inter a. 254—262*), 81 *Κλα(ύδιος) Δαφνιανός*.

Daphnica *nom. mul., cf.* Daphnicus. Corp. XIV 2343 (*in agro Albano*) dís manibus -aes Iunia Veneria *soror*.

Daphnicus *nom. et cogn. vir.; cf.* Daphnus, Daphnica *sim.* Corp. VI 712 Q. Octavius -u⟨s⟩ negotia(n)s vinarius a Se⟨rapi? *coni. Mommsen*⟩ 1916 ⟨M.⟩ Anicio Daphno ⟨et .. A⟩nicio M. f. -o. 11520 Daphinicus. 19999 C. Iulius -us. 25283 (*periit*) -o filio *Acmaszontis Caes. servi*. 27310 Sex. Tettio -o. 27980 (*periit*) M. Valerio -o (*trad. etiam* Daphnio) ... *Valerius* -us Iulianus filio. 29298 Beryllus Daphn⟨ici?⟩ Aug. lib. ser. 29315 M. Vlpius -us. XIV 1682 (*Ostiae*) Cn. Pacilio Dapnico. X 1332 (*Nolae*) M. Valerius -us. IV 4066 -us (*idem* 4477). VIII 24840 (*Carthagine*) Q. ⟨V⟩ipsanius Dafnicus.

Daphnidiānus, -a, -um *adi.* *a* (1. *vel* 2.) Daphnis. Corp. V 6638 (*ad lacum Verbanum*) Trophimus Ti. Claudií Caes. Augusti Germanic(i) ser(vus) -us (*i. e. antea Daphnidis cuiusdam servus*). *cf.* Corp. VI 14005 Caesiae Dafhnidianae Inventianae.

1. Daphnidis *insula in sinu Arabico.* Plin. nat. 6, 172 insula -is (= *δαφνῖτις?*). Ptol. 4, 7, 11 *Δαφνίνη νῆσος*.

2. Daphnidis *herba v. vol. V p. 35, 66.*

Daphnidius *cogn. vir., cf.* 1. Daphnis. Corp. VI 975 III 42 (*a. 136*) Ti. Claudius Ti. l. -us *magister vici*.

acc. **Daphnim** (Vvlg. num. 34, 11) *v. l. 31.*

Dap(h)nio *cogn. vir. gr.*, *Δαφνίων*. *cf.* Daphnus, 1. 2. Daphnis. Corp. VI 9460 Ti. Claudius Dapnio horrearius.

1. Daphnis *nom. vir. gr. (nom. generis inc. v. infra l. 70), Δάφνις.* *cf.* 2. Daphnis, Daphnus, Daphne *sim.*; daphne. *in codd. etiam* Daf-; *praeterea cf.* Corp. XIII *l. 52. cf.* Ter. Mavr. 842 nec sinas errare puerum, quando -in scripserit, semivocalêm locandam primam ut istam existimet *eqs.* Dafinis: *l. 52.* Dapnis: *l. 48* *gen.* -idis (-dos Verg. ecl. 3, 12 *apud* Vlt. Syll. gramm. IV 228); -is *trad.* Rvt. Lvp. 1, 15 (Svet. vita Verg. l. 46 Br. *cod. R*); Daphninis: *infra l. 48.* *dat. non invenitur (sed cf. infra l. 75).* *acc.* -im: Verg. ecl. 2, 26 (-in *P*, -i *R*). 7, 7. 8, 68. 72. 76. 79. 84. 85 (-in *M et* Macr. sat. 6, 2, 20). 90. 93 *sq.* 100. 102. 104. Gloss. III 513, 31 dafnim, inde dafnis. -in: Verg. ecl. 5, 20 (-im *P*). 5, 51 *sq.* (-im *P*) Prop. 2, 34, 68 Plin. nat. 7, 128 (*trad.* dapn-, dampn-) Sil. 14, 466. 470 (*trad.* daphni', daphini, claphū, daphium) Diom. gramm. I 487, 8 Ter. Mavr. 842 Serv. auct. ecl. 5, 20. 8, 68 *ter* (daphin, daphyn, daphen *L*). 10, 9 Philarg. Verg. ecl. 7, 1. 8, 68 (rec. I *errore* id est genetivus casus); -idem: Svet. gramm. 3. *voc.* -i: Verg. ecl. 5, 25. 27. 66. 9, 46. 50 Calp. ecl. 2, 94; *infra l. 50.* *abl.* -ide. *plur.*: Char. gramm. I 148 *sq.* interdum correpta ultima syllaba nominativum et vocativum pluralem faciunt, ut ab hoc -ide ... hi -ides ... o -ides ... hos -idas. **1** *pastor Siculus mythicus* (*cf. Knaack, PW. IV 2141*): Verg. ecl. 5, 20 *sqq.* (*cf.* Macr. sat. 3, 5, 7 ubi *Vergilius* de apotheosi -dis loquitur). Ov. ars 1, 732 pallidus in lenta naide -is erat. met. 4, 277 pastoris amores -idis Idaei. Sil. 14, 466. 470. Diom. gramm. I 487, 8 putant autem hoc genus carminis (*i. bucolici*) primum -in composuisse (*cf.* Sacerd. gramm. VI 506, 15). Serv. ecl. 2, 26 -is fuit filius Mercurii, formosissimus puer, qui primus dicitur pastor fuisse (*cf.* 7, 1; *fusius* Serv. auct. ecl. 5, 20 hunc pastores invenerunt inter lauros ⟨et⟩ -in vocaverunt *eqs.* ... *Mercurius -im occaecatum* in caelo eripuit et in eo loco fontem elicuit, qui -is vocatur, apud quem quotannis Siculi sacrificant. 8, 68 Philarg. Verg. ecl. 5, 20). Serv. ecl. 10, 9. Schol. Verg. Bern. ecl. 7, 1 -is Mercurii filius vel deus pastoralis, vel princeps. *inde persona carminis bucolici*: Verg. ecl. 2, 26. 3, 12. 7, 1. 7. 8, 68 *al.* 9, 46. 50 (*cf.* Prop. 2, 34, 68 tu canis ... attritis -in arundinibus. Svet. vita Verg. l. 46 Br. *Flacci* exitum sub nomine -dis deflet [Anth. 778]. Serv. ecl. 5, 20 alii dicunt significari per allegoriam C. Iulium Caesarem. *sim.* Philarg. *et* Schol. Verg. Bern. ecl. 7, 1. 8, 68 [9, 52. 67]). Calp. ecl. 2, 94. *posterum -dis fingit* Sil. 14, 462 hos (*i. Poenos*) inter -is, deductum ab origine nomen antiqua, fuit infelix. **2** *rhetor aet. inc.* (*cf. Brzoska, PW. IV 2146, 55*): Rvt. Lvp. 1, 15. **3** *architectus saec. V a. Chr.* (*cf. Fabricius, PW. IV 2147, 1*): Vitr. 7 praef. 16 Mileti Apollini *aedem* item ionicis symmetriis idem Paeonius -isque Milesius instituerunt. **4** *grammaticus*: Plin. nat. 7, 128 pretium hominis in servitio geniti maximum ... fuit grammaticae artis -in Accio Pisaurense vendente et M. Scauro ... HS DCC licente. *cf. etiam* Svet. gramm. 3. **5** *alii*: Corp. VI 6528 (*saec. I*) T. Statilius Taurí l. Dapnis (*cf.* 6443 Faustilli Daphninis; *etiam l. 61*). Mart. 3, 5, 6. Epist. imp. Hadr. ad Acutian. (Corp. III 411) 14 Stasime, Dap⟨h⟩ni (Dapeni *trad.*) edite ex forma sententiam. Corp. IX 4782 (*Fori novi*) -is Caes(aris) n(ostri) ser(vus) adiutor tabul(arii). XIII †3813 (*in Treveris*) Dafinis, qui vixit *eqs.* balneum -dis *infra l. 71.* insula -dis *p. 39, 79.* *deriv.*: Daphnidianus.

2. Daphnis *nom. (cogn.) mul. gr.*, *Δαφνίς*. *cf.* Daphne, 1. Daphnis, Daphnus *al.* Dafnis: Corp. VIII 14530; *infra l. 77.* Dapnis: Corp. XI 5657. XII 4737. Daphinis: Corp. II 4558; *cf. infra l. 74. 76.* *dat.* -di; -de: Corp. VI 26637 -de uxori. *gen.* -inis *et dat.* -ini (-eni *l. 61*) *v.* 1. Daphne. Corp. VI 1839 Clodiae -di. 4106 (*in monum. Liviae*) Caelia -di l. 5163 Alliéna M'. l. -is. 7956 -di. 15391. 18011 Camurena -is. 23094. 23475. 26034 Scriboniae -di fec(it) Dendrio fil. et Daphneni filiae. 26785 Statilia -is (*cf. l. 48*). 35605. 35796 (= 17242) Marcia -is. 36236 -di. Inscr. Notiz. degli scavi 1912 p. 381 (*Romae*) Damas fecit coiugi -di. Corp. IX 3467 (*Peltuini*) Pescennediae -di. X 4127 (*Capuae*) Equitiae -di lib. XI 4875 (*Spoletii*) Laberiae -dis. 5657 (*Matilicae*) Paliae L. l. Dapnidi. V 1336 (*Aquileiae*) Magia -is. 2222 (*Altini*) ⟨...⟩a Cn. l. -i⟨s⟩. XII 4737 (*Narbone, periit*) ⟨A⟩ebutiae Dapni⟨di?⟩. III 5782 (*in Raetia*) ⟨...⟩ia -is. II 4558 (*Barcinone*) Caecil(ia) Daphinis. VIII 1044 (*Carthagine*) -is candida *eqs.* 14530 (*in prov. procos.*) Valeria Daf⟨nis⟩. 24734 (= Carm. epigr. Engström 296) -is ego Hermetis coniunx. *generis incerti*: Vlp. dig. 17, 1, 6, 7 a -de. Cvrios. urb. reg. 4 p. 6, 6 balneum -dis. *cf.* Reg. urb. p. 7, 8; *Jordan-Hülsen, Top. I 3, 331 adn. 21. fort. mul.; cf. etiam p. 38, 65.* Corp. VI 9736 ⟨...⟩is -dis l. 16737 -is. IX 4301 (*Amiterni*) -di. V 5157 (*Bergomi*) P. Furio Bursae patrono et Daphinidi l. II 6165 (*in prov. Tarracon.*) -di et Terpsicore l. VIII 10849 (*in Numidia*) Antistia Victoria Daphinidis filia. 14495 (*in prov. procos.*) Dafnis.

3. ? **Daphnis** *locus Asiae.* Treb. trig. tyr. 18, 2 *Ballistam* in agro suo, quem apud Dafnidem sibi comparaverat, interemptum. *fort. i. q.* 2. Daphne *a, q. v. (imprimis p. 39, 16).* *nom. fontium v. l. 31 et p. 39, 31.*

? **Da⟨ph⟩nītēs, Daphnīticus** *v.* 2. Daphne *p. 39, 44. 46.*

Dap(h)nius *nom. vir. cf.* Daphnus *sim.* Corp. VI 9102[c] 12 Dapnius. Corp. III 411 *v. l. 50.* *deriv.* Daphnianus.

[*Reisch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

abl. **Daphnō** *statio Aegypti.* ITIN. Anton. Aug. p. 162,6 (dafno *plerique codd.*). *gr. Δάφνη, Δάφναι; cf. Sethe, PW. IV 2135 sub* Daphnai.

1. Daphnus *nom. vir. gr., Δάφνος. cf.* 1. 2. Daphnis, Daphne *sim.*; daphnus. Dafnus: CORP. VI 3065. 19208. 22475. XIV 513. X 232. 2966 -f⟨nus⟩. III 2081 ⟨.?.⟩fnus. Dafinus: CORP. XIV 286 I 5. 11. Daphinus: CORP. VI 16739. 19921. XV 5172 (*in vase Arretino*). IX 3446. XI 4292. III 4908. 11699 II 16. II 4970, 161ᵃ (*in vase*). Dapinus: INSCR. Ephem. epigr. IX (*ad* Corp. II) 44. Dapnus: CORP. VI 6221 (*saec. I*). 18304. 33526. XV 1122 (*saec. I*). 3700 (*in amphora*). XII 881. VIII 12639. 21038. Daphnnus *infra l. 53. nom.* -os *infra l. 66. notatur* (*inc., utrum sit* -us *an* Daphnis *sim.*) Daph.: CORP. XV 3761. X 895. XI 5339. Dap.: CORP. XV 3756. 3758. 3761 (*in amphoris*). XIII 10022, 88 (*in signaculo*). D.: CORP. XV 3760. EPIST. Paul. et Cor. I 1 (rec. A daphinus, rec. B daphus). COD. Iust. 6, 7, 1 (*a. 214*) -o (*vel* dapho, daphidapono, dasidapono). 5, 28, 5 (*a. 260*) -o. *cf.* 7, 4, 10. CONC. Arel. a. 314 Mansi 2, 476ᶜ -us episcopus . . . de civitate Vasensi, provincia Viennensi. CONC. Ephes. a. 431 Mansi 4, 1226ᴬ *al.* -us Magnesiae Maeandri episcopus (5, 613ᶜ Daphinus). *in titulis:* **a** *nom. serv.*: CORP. VI 276 -us imp. T. Caes. Aug. Vespasiani ser. pecul(iaris), vilicus praedior(um) Peduceanor(um). 649 -us disp(ensator). 4117 (*in monum. Liviae*) -o Palmi August(ae) lib(erti) *servo vel lib.* 6221 (*saec. I*). 7281 (*item*) -o sump(tuario; *cf.* 7281a). 7306 (*item*) ⟨Da⟩phnus Volusi⟨orum⟩. 8516 -us Caesaris n(ostri) ser. disp(ensator) fisci castrensis. 8701 -us Aug(usti) Tullianus. 9245 -us T. Rubri Nepotis cellarius. 9649. 11208. 12240. 15368 -us imp. Domitiani . . . ser. 16738*sq.* 16741 -i Caes(aris). 19372. 19616. 22445. 27038. 33554. 33795 -us emp(ticius). XV 995 (*in tegulis, saec. I*) -i Domitiorum (*cf.* X 8048, 9; *idem libertus* XV 1101; *cf. p. 269 [26] et 275 [52]*). 3700 (*in amphora*). 4305. 5171*sq.* (*in vasis Arretinis*). 7622 (*in fistula; cf.* XI 3154). INSCR. Notiz. degli scavi 1911 p. 68, 4. CORP. IX 3446 (*Peltuini*) -ino Vibulenae Quartillae et Aponiae Tertullae vilico. X 2264. XI 6689 (*in tegula*) -i C. Manli. V 1185. XII 881. XIII 10022, 88*sq.* (*in signaculis aeneis*). III 833 (*in Dacia*). 1897 (*in Dalmatia*). 6397 (p. 1510). 4152 -us col(oniae) Sav(ariae) vil(icus). 7374 (*in Thracia*). II 4970, 161 (*in vasis*). VIII 13004 (*Carthagine*) -us Aug(usti) ser. **b** *cogn. libert.* (*ingenuum v. infra l. 68; alii incerti*): CORP. VI 163 (*a. 83*) L. Roscius -us (*cf.* 22047). 200 (*a. 70*) I 26. 36. II 38. 1058 (*a. 210*) III 100 *vigil.* 1916 *v. p. 39, 68.* 2554. 3065. 4867 (*in monum. Marcellae*) M. Iunius -us. 6165. 7295 (*saec. I*) Tyranni -i. 8639 b 1 (*a. 65*). 8855 ⟨. . . Au⟩gust⟨i⟩ lib. -us praepos(itus) insulariorum. 9183 L. Calpurnio -o argentario macelli magni. 9992 P. Ragonius -us vínariarius in castrís pr(aetoriis). 10089. 10119 L. Axius -us choraules. 10222. 11163. 11980. 12749 (= 11486). 14011. 14308. 14894. 14992. 15958. 16137. 16740 -us . . . Laconis *l.* 16742. 17518. 17700. 18280. 18304 Flaviae Dapne filiae . . . Fl. Dapnus. 18937. 19208. 19867. 19921. 19922 Ti. Iuli Aug. l. -i. 20990 Laberia⟨e⟩ Daphnes . . . M. Laberius Daph⟨nus?⟩ *pater.* 21517. 25026. 25029 (= 18404). 25126. 25137 A. Septicio A. l. -o. 25375. 25531. 27780. 28302. 32905 C. Paculeius -us *miles.* 33526. 33624. 35282. XV 1122 (*saec. I*) L. Domiti -i. 3756*sqq.* (*in amphoris, a. 153*) Caecilior(um) Euel(pisti) et Dap(hni). 7791 (*in fistula; a. 83/84*) Daphnni l(iberti) proc(uratoris). 8245 (*in signaculo aeneo*) P. Hai -i. INSCR. graec. XIV 1676 (*Romae*) Ἰούλιος -ος. CORP. XIV 250 (*Ostiae; a. 152*) II 15 C. Cornelius -us. 251 (*a. 192*) I 10. 286 I 5. 513. 532 L. Aemilio -o Pomptina . . . Livia Daphne filio. 901. 1557. 2780 (*Labicis*) T. Cláudius Nerónis Aug. l. -us. 3490. IX 274. 1443 (*Aequi Tutici*) Manius Oppius -us pater -o filio. X 232 (*Grumenti*) L. Turcius -us Aug(ustalis) Merc(urialis). 772. 895 (*Pompeis, a. 23*) Inventus Dentat(ii) Daph(ni?). 1403 g 3, 28. 2966 (*Puteolis*). INSCR. Ephem. epigr. VIII 398 (*ibid.*) M. Vlpius -us. CORP. X 3750. 5013. 6628. 7074 (*Catinae*) L. Lollius -us. 7154. 8059, 430 (*in signaculo*) T. Vestrici ⟨D⟩aphni. TAB. cer. Pomp. (Corp. IV suppl.) 88, 9 (*cf.* 98, 8). 91, 1 (*cf.* 92, 1) CORP. XI 4292. 5339. V 830 (*Aquileiae*) M. Trosi -i (se)viri. 1410. 4461. 5596 (*in agro Mediolanensi*) M. Campílius M. Campili Tuscí viri senioris ⟨l.⟩ Daphnos. XII 1806. 2030. 3208*sq.* 4422 (*Narbone*) Q. Terentio Q. líb. -o vestiário, (se)vir(o) Aug(ustali). 5761. III 659 (*Philippis*) C. Vibius C. fil. Vol(tinia) -us orn(amentis) dec(urionalibus) hon(oratus) *puer* an(norum) v. 1775 (*in Dalmatia*). 4908 (*in Norico*) -ino G. Iuli Vogitouti l. 11699 II 6 INSCR. graec. III 3. CONST. veteran. 46 p. 876 (*a. 129*) ext. 30 L. Pulli -i (*cf.* 47. 49. 52. 60. 109). CORP. II 175 (*in Lusitania*). 512 -us . . . lib. INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. II) 35. IX 44. CORP. II 2486 (*in prov. Tarracon.*) -us Claudi Flavi heredum libertus. 5484 (*in Baetica*). VIII 493 (*in prov. Byzac.*). 2586, 54 (*Lambaesi*). 8555 (*Sitifi*) L. Domitius -us. 21038 (*Caesareae*) C. Iulius Dapnus chorte Surorum. 12639 (*Carthagine*) T. Flavius Dapnus Aúg. lib. agrimensor. 25671 (*in prov. procos.*) -i Tí. Claud⟨i⟩ Hilarionis l. f. (*? cf. adn.*).

2. Daphnūs *nom. opp., Δαφνοῦς. cf.* 2. Daphne, Daphnusa; daphne. *ad sinum Euboicum*: PLIN. nat. 4, 27 Phocidis in litore unum *oppidum* -us. *cf. Philippson, PW. IV 2148, 66. in Lycia*: PLIN. nat. 5, 117 interiere intus -us et Hermesta et Sipylum.

3. Daphnus (-um?) *v.* Daphno.

Daphnūsa *ins. maris Aegaei, Δαφνοῦσα. cf.* 2. Daphne, 2. Daphnus. PLIN. nat. 5, 137 *finitima Chio* Tellusa, quam alii -am scribunt.

Daphusa *mons Thessaliae Pthiotidis.* PLIN. nat. 4, 29.

Dapin- *v.* Daphn-.

? **Daplidicē** *filia Danai in catalogo* HYG. fab. 170 p. 33, 18. Callidice *Bunte ex Apollodoro; cf. Waser, PW. IV 2149.*

Dapn- *v.* Daphn-.

Dapsilis *nom. (cogn.) vir., cf.* dapsilis. CORP. I² 2310 (*Ostiae, in latere*) -is (*videtur subesse*). V suppl. ital. 1080, 153 (*in patella*) Dabsilis. INSCR. Revue épigr. V (1906) p. 186 n. 1658 (*Baeterris*) C. Iulio -is lib. Basso. CORP. XIII 1006 (*in Aquitania*) C. Pompeio C. f. Silvíno Pompei -is et Príscus. *deriv.* Δαψι⟨λ⟩ιανός: INSCR. graec. XIV 93 (*Syracusis*) -ός.

Dapssa *nom. mul. barb.* CORP. XIII 2989 (*in prov. Lugud.*) -ae.

Dar *v.* Dor.

Dar(*.?.*) *nom. inc. in vasculis Gallicis.* CORP. XIII 10010, 748.

1. Dara *nom. geogr.* **1** *opp. Parthiae* (*cf. Tomaschek, PW. IV 2150*): IVST. 41, 5, 2 urbem quoque nomine -am in monte Apaortenon condit *Arsaces*, cuius loci ea condicio est, ut neque munitius quicquam esse neque amoenius possit. ita enim et praeruptis rupibus undique cingitur, ut tutela loci nullis defensoribus egeat, et soli circumiacentis tanta ubertas, ut propriis opibus expleatur, et fontium silvarumque ea copia est, ut et aquarum abundantia irrigetur et venationum voluptatibus exornetur. PLIN. nat. 6, 46 *in Apavortene regione* fertilitatis inclutae locus Dareium (*ADFa*, dareum *R*, clareium *E*). SOL. 48, 1 a Caspiis ad orientem versus locus est, quod Direum appellatur, cuius ubertati non est quippiam quod comparari queat. **2** *castellum Mesopotamiae (cf. Fränkel, PW. IV 2150); gr. Δάρα, Δάρας.* ITIN. Theod. 29 fabricavit Anastasius *imp.* in Mesopotamia provincia civitatem, quae civitas -a dicitur *eqs.* Daras: MARCELL. chron. II p. 100, 518 *fusius de civitate condita.* auct. p. 105, 537, 4 -as extinctus est. IOH. BICL. chron. II p. 213, 574, 1 -as civitatem. p. 214, 575, 1 inter -as et Nizivios. *tanquam acc. plur.*: CORIPP. Ioh. 1, 77 inde -ās ausus . . . appetere (*cf.* STEPH. BYZ. Δαρaί). **3** *nomen Nili v.* Darat. **Darēnus** *incola opp.* Dara *ign.* (*de 1 vix cogitandum*): INSCR. Notiz. degli scavi 1905 p. 420 (*Romae, saec. III*) Q. Pompe⟨i⟩o Callistrato -o. *cf.* INSCR. Sterret, papers of the Amer. School at Athens III n. 366, 38 Ἀὐρ(ήλιος) Ἴμαν Σωτικοῦ Σοφοῦ Δαρηνός *et Ihm, Rhein. Mus. 63 (1908) p. 319.*

2. Dara *v.* Dorda.

Darabennēnsēs *gens Galliae Belgicae, hodie* Therouanne. GREG. TVR. Franc. 5, 18 p. 215 a -bus (*v. l.* adtrabane-, arabenne-, darabane-).

[**Darabsabas** *nom. vir. barb.* EPIST. pontif. Thiel p. 819 (*ad Hormisdam; a. 517*) -as (*sic cod.*) presbyter *Syriae secundae*; = AVELL. p. 571, 23 *ubi scribitur* Barabsabas. *'correxi suasu syriace callentium' editor.*]

1. Darae *nom. geogr.* **1** *gens Mauretaniae. cf.* Darat *et Fischer, PW. IV 2151 s.* Daradae. *gr. Δαράδαι.* PLIN. nat. 5, 10 *Agrippa dicit Pharusiis* iungi ⟨in⟩ mediterraneo Gaetulos -as, at in ora Aethiopas Daratitas (-thitas *A*). **2** *gens Arabiae* (*gr. Δάρραι*): PLIN. nat. 6, 151 gens -ae. *cf. D. H. Müller, PW. IV 2217 sub* Darrhai.

2. Darae *v.* 1. Dara *l. 35.*

Daramone *nom. mul. barb.* CORP. V 1086 (*Aquileiae*) Aquil(eiensis) -e mater.

Darantasia *opp. in Alpibus Grais. cf. Ihm, PW. IV 2151; Gröhler, Frz. Ortsn. p. 52; hodie* Moutiers-en-Tarentaise. ITIN. Anton. Aug. p. 346, 1 -a. p. 347, 9 -a (*trad. etiam* darent-). TAB. Peut. 3, 2 -a. RAVENN. p. 238, 17 Daratatia. Tarantasia: EPIST. Gall. Leo M. epist. 66, 2 Valentiae et -ae et Genavae et Gratianopoli. ENNOD. opusc. 3, 177 p. 377, 7 ut -am venit — sic enim vocitatur oppidum Alpibus vicinum. ALC. AVIT. hom. 21 p. 135 tit. episcopus -ae. NOT. Gall. 10, 1 chron. I p. 599 civitas Ceutronum id est -a (*v. l.* drantasia, darentasia, tarentasia *sim.*). CONC. Matisc. a. 583 p. 161, 36 episcopus ecclesiae Tarentasi(a)e (Matisc. a. 585 p. 173, 19 Tarantasie). *in nummis Merovingicis plerumque* Darant-, *v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1240; Peiper in ind. ad* ALC. AVIT. *p. 312.*

adi. **Darantasiēnsis,** -e *sim.*: CONC. Epaon. a. 517 p. 30, 3 episcopus civitatis Darandasiensis (*v. l.* darantasiouensis, taransicus, darandaniensis). Matisc. a. 583 p. 161, 8 episcopus -is. Valent. a. 585 p. 163, 23 ecclesiae Tarantasiensis (Cabill. a. 639—654 p. 213, 17 eccl. Tarantasensis).

Daraps *nom. vir. barb.* VAL. FL. 6, 65 Datin . . . misit in arma -s, acies quem Martia circum Gangaridum *eqs.* 6, 572 -s.

Daras *v.* 1. Dara *l. 32.*

Darasus *opp. Asiae minoris, ut videtur.* CONC. Const. a. 550 Mansi 9, 395ᴬ episcopus metropoleos Iustinianae novae sive -i. *cf.* HIEROCL. synecd. 710, 6 Δαρασός (*in Isauria*).

Darat *fluv. Mauretaniae. gr. Δάρας. cf.* 1. Darae *1*, Dirim (*vel* Diris); *Fischer, PW. IV 2152; v. etiam* Lixus. PLIN. nat. 5, 9 flumen -t, in quo crocodilos gigni. VITR. 8, 2, 6 ex monte Atlante Dyris (dryis *HG*, drys *E*; *cf.* Dirim [Δύριν]) qui . . . mutato no-

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

mine dicitur Agger ... pervenit ... in Aegyptum ... et ibi Nilus appellatur. *cf.* OROS. hist. 1, 2, 31 *Nilum* utique prope fontem barbari Dara nominant (*inde* COSMOGR. 2, 13).

Daratatia *v.* Darantasia *p. 42, 61.*

Darathe *loc. Mediae.* TAB. Peut. 12, 2. *cf. Tomaschek, PW. IV 2153; etiam Weissbach, ibid. s.* Darasa.

Daratitae *gens Mauretaniae v.* 1. Darae *1 p. 42, 52.*

Daravēscos *opp. Macedoniae.* TAB. Peut. 8, 3. *gr. Δραβῆσκος; cf. Philippson, PW. V 1613 s.* Drabeskos.

Darban *v.* Dathan.

Darbia *uxor Oziae regis, mater regis Ioatham.* LIB. geneal. chron. I p. 180, 400 ex -a (darniam *G*) filia Sadduc (VVLG. IV reg. 15, 33 *al.* Ierusa).

? **Darbidius** *nom. vir.* CORP. IV 1925 (*cf.* add. p. 213) -us.

Darcon *nom. vir. hebr.*, דַּרְקוֹן. VVLG. II Esdr. 7, 58 filii -on (dercon *Amiat.; Δορκών*). I Esdr. 2, 56 filii Dercon (*Δαρκών; δερκών Alex.*).

Dard *v.* Dorda.

Dard(...) *notatur nom. inc.* INSCR. Ephem. epigr. VIII 242, 22 (*in amphora Tarentina*) -d. *cf. nom. vir.* CORP. III 14214[24] (*in Moesia inf., saec. IV*) Dard⟨...⟩.

Darda *v.* 1. Dardanus *p. 45, 74 et* Derdas.

Dardae *pop. Indiae. gr. Δάρδαι al. cf. Tomaschek, PW. IV 2153.* PLIN. nat. 6, 67 fertilissimi sunt auri -ae. 11, 111 aurum *formicae Indicae* cavernis egerunt terra in regione septentrionalium Indorum, qui -ae vocantur. DIONYS. periheg. 1138 *Δαρδανέες; inde* AVIEN. orb. terr. 1342 Dardanidum gens (carma- *O*) *et* PRISC. periheg. 1044 Dardanei ripas contingunt fluminis Indi.

Dardahe *v.* Dorda.

Dardan *nom. hebr.?* AVIT. BRAC. Lucian. epist. rec. A 8 Apaan -n, quod interpretatur Nicodemus et Gamaliel.

Dardana *v.* 1. Dardani *p. 44, 2. 6 sq., praeterea v.* Daldus.

Dardanalia *cogn. mul., cf.* Dardanus. CORP. X 4238 (*Capuae*) Nasenniae A. l. -ae.

Dardaneae *v.* Herdoniae. **Dardaneī** *v.* Dardae *l. 28.*

1. Dardanī *pop. Illyrici. gr. Δαρδανεῖς (Δάρδανοι, Δαρδάνιοι; Δαρδανιᾶται). cf. Patsch, PW. IV 2155. confunduntur* 1. *et* 2. -i *l. 57. 83. notantur* D.: *l. 70;* Da-: *l. 69;* Dar.: *l. 78;* Dard.: *l. 72. 74. 77. 79;* Darda.: *l. 69.* Dardaniī: CASSIOD. hist. 1, 7. EPIST. pontif. 664 (*a. 495*) Avell. p. 369 tit. -ios (*sic cod. V; alii* -nos; Dardaniam). CIC. Sest. 94 Thracibus ac -is. CAES. civ. 3, 4, 6 huc (*i. ad hos equites*) -os, Bessos partim mercennarios, partim imperio aut gratia comparatos ... adiecerat. LIV. 26, 25, 3 -orum urbem Sintiam. 27, 32, 9 *al. saepe.* 37, 48, 4 in Macedoniam et in -os et in Thraeciam. 40, 57, 6 -i, gens semper infestissima Macedoniae temporibusque iniquis regum imminens (*cf.* IVST. 29, 1, 10). 45, 4, 3 -os Illyriosque (POMP. TROG. prol. 29 MART. CAP. 6, 655). LIV. perioch. 43 victis -is et Illyrico *a Perse.* 92 res ab Curione procos. in Thracia gestas adversus -os (95 EVTR. 6, 2, 2 RVF. FEST. 7, 5 AMM. 29, 5, 22 *sq.* IORD. Rom. 216). POMP. TROG. prol. 28 *sq.* PLIN. nat. 3, 149 *in Moesia* -i ... flumina clara e -is Margus, Pingus, Timachus. 4, 3 Epiros ... a tergo suo Dassaretas ... liberam gentem, mox feram -os habet. -is laevo Triballi praetenduntur latere. 4, 33 Macedonia ... infestatur a -is (*cf.* SOL. 9, 2). 4. 35. 33, 39 *p. 44, 52.* GRAN. LIC. p. 27, 11 Maedos et -os ... Hortensius legatus fugaverat (*cf.* OBSEQ. 48 VIR. ill. 75, 7 EVTR. 5, 7, 1). p. 28, 1 -os et Denseletas. SOL. 2, 51 Dalmatia *procedit* in limitem Illyricum, in quo sinu -i sedes habent, homines ex Troiana prosapia in mores barbaros efferati (*inde* ISID. orig. 14, 4, 8 *cod. U; cf. etiam infra l. 83*). IVST. 8, 6, 3. 11, 1, 6 Illyrios, Thracas et -os (*cf.* EPIST. pontif. 784 Alc. Avit. epist. 42 p. 71, 30) ceterasque barbaras gentes fidei dubiae et mentis infidae. 24, 4, 9. 28, 3, 14 ut *Antigonus Doson* -os Thessalosque ... compescuerit. 29, 4, 6. 30, 4, 12. RVF. FEST. 3, 2 cum -is, Moesis et Thracibus bellatum est (*aetate liberae reipublicae*). OBSEQ. 61a. VEG. mil. 2, 2 Macedones, Graeci, -i phalangas habuerunt. LIB. gener. chron. I p. 107, 197, 52 (CHRON. Alex. *ibid.*). EPIST. pontif. 784 Alc. Avit. epist. 42 p. 72, 25 a Nicopolitanis vel -is. *in re militari (cf. Patsch, PW. IV 2157, 20 sqq.; Ruggiero, Diz. epigr. II 1465)*: CORP. VI 31164 (*a. 241*) ex ala prima Darda(norum) prov(inciae) Moesiae inf(erioris). III 5044 al(ae) I Da. 7504 a(lae) I D. 7512 alae I Dardan. VIII 9990 alae -orum. CONST. veteran. 30 p. 863 (*a. 99*) int. ext. 7 *ala* I Vespasiana -orum (33 p. 865 [*a. 105*]. 38 p. 1974. 48 p. 877 [*a 134*] int. 5 *ala* I Vesp. Dard. ext. 5 I Vespasian(a) Dardan.). *cf. Cichorius, PW. I 1240, 21.* CORP. III 8251 (*in Moesia sup.*) mil(es) coh(ortis) I Aur(eliae) Dard(anorum). *cf. Cichorius, PW. IV 280, 35 et p. 44, 20.* INSCR. Österr. Jahresh. 6 (1903) Beibl. p. 42 (*in Moesia*) trib(unus) coh(ortis) II Aurel(iae) Dard(anorum) Antoninianae (miliariae) eq(uitatae). p. 46 co⟨h.⟩ II Aur. Dar. *cf.* CORP. III 14556 (*in Moesia sup.*) mil(es) co⟨h. II Au⟩r. D⟨ard.⟩. NOT. dign. occ. 32, 53 (*in Pannonia secunda*) tribunus cohortis tertiae Alpinorum -orum. *praeterea* INSCR. graec. Rom. Cagnat I 10 (= INSCR graec. 2433; *Massiliae*) πραιφέκτ(ω) σπείρ(ας) Δαρδάνων. *sing.* Dardanus, -a: TREB. Claud. 11, 9 quamvis alii *Claudium* -um et ab Ilo Troianorum ⟨rege⟩ atque ab ipso -o sanguinem dicerent trahere (*de hac confusione cf. l. 57*). PS. APVL. herb. 8 pr. 17 pr. NOT. Tir. 86, 15. CORP. VI 6343 (*saec. I*) Messia -a quasillaria. fecit Iacinthus unctor -us. 32800 M. Aur(elio) Paulo, nat(ione) -us, eq(uiti) sing(ulari) Aug(usti). XIII 8305 (*Coloniae*) ⟨...⟩ Romanus Atti f. Dar⟨danus?⟩ eq(ues) al(ae) Afr(orum). III 5283 (*in Norico*) V⟨er⟩inie (?) Aureliae ... st(olatae) f(eminae), natione -a. *cogn.*: CORP. VI 11728 Annia D. l. -a. 32628, 13 M. Aurel(ius) M. f. Vlp(ia) -us Serd(ica) *miles praetorianus. praeterea v.* 1. Dardanus 6. **Dardanus, -a, -um** *adi.* TREB. Claud. 13, 2 ex *Claudia* et Eutropio, nobilissimo gentis -ae viro, Constantius Caesar est genitus. IVST. 24, 4, 11 -o regi. PAVL. NOL. carm. 17, 196 ibis et Scupos patriae propinquos -us hospes. **Dardania** *regio Dardanorum, aetate labente provincia Romana (gr. Δαρδανία)*: SALL. hist. 2, 80 Curio (*cf. p. 43, 48*) ... profectus in -am. LIV. 40, 57, 6. 8. 40, 58, 7. 41, 19, 4. 41, 23, 12. 44, 31, 5 mons Scordus, longe altissimus regionis eius, ab oriente -am subiectam habet. DIMENS. provinc. 11 Macedonia *finitur* ab occidente desertis -ae (DIVIS. orb. 13; *cf. etiam* OROS. hist. 1, 2, 57 = COSMOGR. 2, 24; *l. 32*). DIVIS. orb. 10 Raetia ... Liburnia. finitur ab oriente -a. IVL. HON. cosmogr. 25 fluvius Strymon nascitur in campis -ae (COSMOGR. 1, 25). CAPITOL. Aur. 21, 7 latrones ... -ae milites fecit (*cf. p. 43, 74*). EVTR. 10, 5 *Constantinus* omnique -a Moesia Macedonia potitus numerosas provincias occupavit. RVF. FEST. 8, 2 per Aurelianum ... duae Daciae in regionibus Moesiae ac -ae factae sunt. 8, 3 -am *provinciam in Illyrico* (*cf.* NOT. dign. or. 1, 124 *praeses.* 3, 18 *in Dacia, dioecesi Illyrici.* POL. SILV. prov. 5, 12 chron. I p. 539 IORD. Rom. 218). HIL. op. hist. frg. 2, 15 Paragorius *episcopus* a -a de Scupis. CHRONOGR. a. 354 chron. I p. 148, 30 Maximianus *excessit* in -a. HIER. epist. 60, 16, 2 Macedoniam, Thessaliam, -am, Daciam *eqs.* PROVINC. laterc. Veron. 5, 4 *in dioecesi M⟨oe⟩siarum.* OROS. hist. 1, 2, 59 *Dalmatia habet* ab aquilone -am (COSMOGR. 2, 26). 5, 23, 20. EXPOS. mundi 51 aliquotiens enim *Macedonia eicit* et lardum et caseum Dardanicum (adiacet enim ei -a). COD. Theod. 1, 32, 5 (= COD. Iust. 11, 7, 4; *a. 386*) procuratores metallorum (*cf. l. 52. 60*) intra Macedoniam, Daciam mediterraneam, Moesiam seu -am. EPIST. pontif. 300 (*a. 412*) Migne 20, 515[B] Moesiae, -ae et Praevali ecclesias (*cf.* NOVELL. Iust. 11 pr. 131, 3 IVLIAN. epit. novell. 119, 3). 623 (*a. 493*) Avell. p. 218, 20 episcopis per -am constitutis (716 [*a. 496*] Thiel p. 435 AVELL. p. 223, 13. 290, 21; *cf.* EPIST. pontif. 638 [*a. 494*] Avell. p. 464, 6 per -am sive per Illyricum; *sim.* 763 [*a. 512*] Avell. p. 487). ALC. AVIT. epist. 41 p. 69, 15 provinciarum, id est -ae, [H]illyrici vel Scythiae. CANON. Migne 56, 386[A] *al.* 773[A] -ae minoris. EPIST. pontif. 784 (*a. 517*) Alc. Avit. epist. 42 p. 72, 2 -a et [H]illyricus vicina Pannoniae. MARCELL. chron. II p. 100, 518, 1 in provincia -a. NOT. Tir. 86, 16. CORP. VI 32605 milites *praetoriani* ex -a ex vico Perdica. 32937 ⟨Nai⟩sso Darda⟨niae⟩. XI 705 cum Gallitta filia et Laeta socera nationis utrisque -ae. V 898 natus in -n(ia) vico Zatidis. XIII 6823 (= CARM. epigr. 407; *periit*) Da(r)dan⟨ia⟩ me genuit, tenuit G⟨erma⟩nia colonum. 8371 (= CARM. epigr. Engström 370) ⟨D⟩ardania genitus. INSCR. Revue archéol. 16 (1910) p. 453, 171 (*Viminacii*) ortus in provincia -a reg(ione) Vlpiane ⟨...⟩ Dasa. *adi.* **Dardanius, -a, -um.** PLIN. nat. 33, 39 habeant in lacertis iam quidem et viri *aurum*, quod ex Dardanis venit — itaque et -um vocabatur. *cf. l. 33. 60.* Dardaniī *supra p. 43, 39.* **Dardanius** *nom. vir. christ.*: CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 578[B] *al.* -o *episcopo* Bargalae *Macedoniae.* CORP. XIII †3815 (*in Treveris*) -us. INSCR. christ. röm. Mitt. 13 (1898) p. 284 (*in Africa procos.*) -us. *signum*: CORP. VIII 12376 (*in prov. procos.*) Leonti, -ni. P. Iddibalius ... Victorinus et M. Domitius ... Victor. *adi.* **Dardanicus, -a, -um** (*Δαρδανικός*): *ntr.* -on *l. 66.* INSCR. numm. Cohen II p. 32 n. 138 (*Traiani*) -i *sc. metalli; item* 139. p. 234 n. 1514; *cf. supra l. 33. 52.* PS. FRONTIN. strat. 4, 1, 43 bello -o *Curionis* (*cf. p. 43, 48*). TREB. Claud. 16, 2 ex regione -a. 17, 6 clamydem -am mantuelem unam. EXPOS. mundi 51 *supra l. 32.* NOT. Tir. 86, 17. *subst. f.*: VARRO rust. 2, 1, 5 boves perferi etiam nunc sunt multi in -a et Maedica et Thracia. *nom. herbae*: GLOSS. III 491, 57 -us serotinus. 513, 56 -on serotinum.

2. Dardanī *v.* 1. Dardanus *p. 45, 80.*

Dardania. 1 *v.* 1. Dardani *supra l. 11.* 2 *v.* 1. Dardanus *p. 46, 77.* 3 *v.* 2. Dardanus *p. 47, 58.* 4 *nom. priscum insulae Samothraces*: PLIN. nat. 4, 73 Callimachus eam antiquo nomine -am vocat. *cf.* PAVSAN. 7, 4, 3. STEPH. BYZ. *v. Δάρδανος et Σαμοθρᾴκη.* 5 *regio Scythica prope paludem Maeotidem*: RAVENN. p. 29, 22 antiqua -a. p. 176, 9.

Dardanicus, -a, -um. 1 *v.* 1. Dardani *l. 58.* 2 *v.* 1. Dardanus *p. 47, 15.*

Dardanidae, -ēs *v.* 1. Dardanus *p. 47, 17 et 33.*

Dardanidēs. 1 *v.* 1. Dardanus *p. 47, 45 sq.* 2 *v.* Dardae.

Dardaniī. 1 *v.* 1. Dardani *p. 43, 39.* 2 *v.* 1. Dardanus *p. 46, 74.* 3 *v.* 2. Dardanus *p. 47, 65.*

Dardanis *v.* 1. Dardanus *p. 47, 42.*

Dardanium *v.* 2. Dardanus *p. 47, 61. cf. etiam supra l. 52.*

1. Dardanius, -a, -um. 1 *v.* 1. Dardanus *p. 46, 34.* 2 *v.* 1. Dardani *l. 51.*

2. Dardanius *nom. vir. v.* 1. Dardani *l. 53.*

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Dardanon *v.* 2. Dardanus *p. 47, 55.*

1. Dardanus *filius Iovis, heros eponymus Dardanorum Asiae minoris (cf. infra l. 80; etiam* 1. Dardani) *vel Troianorum; Δάρδανος. cf. Thraemer, PW. IV 2164.* *acc.* -on: Ov. fast. 4, 31. *notatur* Dard(anus) *l. 70*; Darda(nus) *l. 74.* SCHOL. Verg. Bern. georg. 1, 502 Accius docet: Iuppiter -um genuit, -us Troum. VARRO frg. Serv. auct. Aen. 1, 378 (*cf.* 3, 148 MACR. sat. 3, 4, 7) Varro hos deos (*i. penates*) -um ex Samothraca (*cf.* SERV. auct. Aen. 2, 166. 325. 8, 285 SCHOL. Verg. Veron. Aen. 2, 165) in Phrygiam, de Phrygia Aeneam in Italiam memorat portavisse (*cf. etiam* SERV. auct. Aen. 3, 15). *frg. alterum l. 23.* VERG. Aen. 3, 167 hinc (*i. Italia*) -us ortus Iasiusque pater (7, 207. 240 PLIN. *l. 32* SERV. Aen. 1, 235. 3, 94 *sq.* 104. 9, 10. 10, 719 auct. Aen. 3, 170 CLAVD. DON. Aen. 3, 168 MACR. somn. 1, 7, 8; SERV. Aen. 3, 167 -us et Iasius fratres fuerunt Iovis et Electrae filii *eqs., cf.* Corythus [*item* SERV. Aen. 7, 207 SCHOL. Verg. Bern. georg. 3, 35 MYTHOGR. 1, 135. 2, 192; *cf. etiam* LACT. inst. 1, 23, 3 ISID. orig. 14, 3, 41]. auct. 3, 167 hi tamen fratres cum ex Etruria proposuissent sedes exteras petere, profecti. et -us quidem contracta in Troia iuventute Dardaniam urbem condidit, a quo Troianorum origo crevit [*cf.* auct. Aen. 8, 134] ... alii dicunt ... -um vero in Phrygiam pervenisse ... et post mortem *Teucri* soceri regnum adeptum Dardaniam Troianam regionem ab suo nomine appellasse. Graeci et Varro ... -um non ex Italia, sed de Arcadia, urbe Pheneo, oriundum dicunt [*cf.* SERV. auct. Aen. 2, 325; *etiam* ISID. orig. 9, 2, 67]; alii Cretensem; alii circa Troiam et Idam natum). VERG. Aen. 3, 503 (*cf.* SERV. *ad l.*) -us auctor *sc. generis* (*cf.* 4, 365. 6, 650 Troiae. *sim.* 8, 134 ANTH. 255, 11). Ov. fast. 4, 31 -on Electra .. Atlantide natum (*l. 15 et* VERG. Aen. 8, 134; *praeterea* DICT. 1, 9 SERV. Aen. 1, 28. 2, 325. 3, 104. 380 auct. Aen. 8, 130 georg. 3, 35 HYG. astr. 2, 21 p. 63 fab. 155 p. 13, 7. 192 p. 123, 10 MYTHOGR. 1, 204. 234 SCHOL. Germ. Bas. p. 76, 8 = 83, 15 RVFIN. Clement. 10, 21). SEN. Ag. 774 pater ... -us. PLIN. nat. 3, 63 Corani, a -o Troiano orti (SOL. 2, 7 MART. CAP. 6, 642; *cf. etiam l. 11*). SIL. 11, 293. TREB. Claud. 11, 9 *v. p. 43, 83.* ARNOB. nat. 2, 73 Phrygiam matrem, cuius esse conditor indicatur vel Midas vel -us. DICT. 3, 5. 4, 22 SERV. Aen. 3, 281. 501. 4, 4. 5, 711. 7, 367 auct. Aen. 1, 38. 2, 241. 3, 108. 4, 365. 8, 136 SCHOL. Verg. Bern. georg. 3, 36 'Cynthius' -us (*male*). 3, 89. SCHOL. Stat. Theb. 4, 589 -us *primus* Iovi sacrificasse dicitur. CLAVD DON. Aen. 3, 180. 4, 365 MYTHOGR. 1, 138 HIER. chron. a. Abr. praef. p. 7. 538. 541. 603. 696 RVFIN. Clement. 10, 22 OROS. hist. 1, 12, 6 CHRON. Alex. chron. I p. 119, 252 (*errore*) Darius. BOETH. *p. 47, 18.* GLOSS. IV 409, 15 -us Iovis filius. CORP. IV 4324 Danaus, -us. *posteris quasi magus fuit, dummodo ad eum pertineant*: PLIN. nat. 30, 9 Democritus Apollobechen, Coptiten et -um e Phoenice illustravit voluminibus -i in sepulchrum eius petitis, suis vero ex disciplina eorum editis. APVL. apol. 90 vel Apollobeches vel ipse -us. TERT. anim. 57 ARNOB. nat. 1, 52. *cf. Wellmann, PW. IV 2180, 28; supra l. 8; p. 47, 15.* *praeterea nom. (cogn.) vir.*: **1** *philosophus, Panaetii discipulus*: CIC. ac. 2, 69 Mnesarchi ... -i? qui erant Athenis tum principes Stoicorum. *cf. v. Arnim, PW. IV 2180, 37.* **2** CIC. epist. 10, 25, 3 -us, libertus tuus (*i. C. Furnii*). **3** *scriptor metrologicus saec. IV*: PRISC. fig. num. gramm. III 408 *sq.* *al.* Δαρδάνιος; *cf. Hultsch, PW. IV 2180, 51 et 2163, 13.* **4** CORP. XII 1524 (*in agro Vocontiorum*) Cl(audius) Postumus -us v(ir) inl(ustris) et patriciae dignitatis, ex consulari provinciae Viennensis, ex magistro scrinii lib(ellorum), ex quaest(ore), ex praef(ecto) pr(a)et(orio) Gall(iarum). COD. Theod. 12, 1, 171 (*a. 409 [412?]*) -o p(raefecto) p(raetorio) Gall(i)ar(um). HIER. epist. 129, 1 (*cf.* ITIN. Eucher. p. 129, 2) -e christianorum nobilissime et nobilum christianissime. AVG. epist. 187, 1 frater dilectissime -e, illustrior mihi in caritate Christi quam in huius saeculi dignitate. SIDON. epist. 5, 9, 1 cum ... singula in singulis, omnia in -o crimina simul execrarentur. CHRON. Gall. chron. I p. 654, 69 viri strenui ... -i. **5** *poeta fictus*: FVLG. Virg. cont. p. 86, 2 nec illa quae aut -us in dinameris aut Battiades in paredris ... cecinerunt. **6** *nom. serv. vel cogn. lib. in titulis*: CORP. VI 3650 ⟨. . .⟩ -us Aure⟨. . .⟩ianus fratres. 4776 (*in monum. Marcellae*) -i Ti. Caesaris Aug(usti) et Augustae ser(vi). 9411 C. Gavius C. l. -us. 11221 P. Marcius -us. 13506 N. Balonio -o. 24134 Q. Curtius Q. l. -n⟨us⟩. 31088 b 8 Aelius -us. XV 4959 (*in vase Arretino*) -us Anchari (XI 6700, 30 Dard. Anch.). 5172 (*item*) -us. IX 2156 (*Saticulis*) ⟨D⟩ardanus. X 2752 (*Puteolis*) M. Munatius M. ⟨l.⟩ -us. 2820 b (*ibid.*) M. Laelius C. l. -us. 4073 (*Capuae*) C. Statius C. l. -n⟨us⟩. 8056, 119 (*in vasculo*) -us. 8070, 2 (= I^2 891; *in tessera, a. 86 a. Chr.*) Darda(nus?) Bab(.?.). XI 5046 (*Mevaniae*) C. Attius C. ⟨l.⟩ -us mag(ister) Val(etudinis). 6716, 44 (*in gemma*) -n(us). V 2894 (*Patavii*) Ti. Annius Ti. l. -us. VII 24 An⟨to⟩n(ius) -us cu⟨r(ator)?⟩ *legionis II Augustae.* III 8197 (*in Moesia sup.*) *Iulius* Dard⟨anus⟩. 7223 (= I^2 2251; *Deli*) L. Novius L. l. -n(us). *praeterea v.* 1. Dardani *p. 44, 6.* *tit. comoediarum Menandri* (PRISC. gramm. II 240) *et Caecili Stati* (NON. p. 392). **Dardanī** (Δάρδανοι) *pop. Asiae minoris*: SALL. hist. frg. 3, 61 (Serv. Aen. 2, 325) 'Dardaniae' Troiae aut a -o ... aut secundum Sallustium a rege -orum Mida, qui Phrygiam tenuit. *i. q. Troiani*: DARES 12 a -is. SERV. auct. Aen. 2, 20 -us (Aen. 11, 287) pro -i; et alibi pluralem pro singulari *eqs.* 2, 325 -*us* ex nomine suo -os populares appellavit. CLAVD. DON. Aen. 3, 168 -us, a quo -i dicti sunt Troiani. GLOSS. IV 225, 4 -i Troiani. Dardanii *v. infra l. 75.* *sing.* **Dardanus:** COMINIAN. Char. gramm. I 226, 25 (*ad* Verg. Aen. 4, 661) -us pro Dardanius, posuit proprium nomen pro appellativo (*cf.* PRISC. gramm. II 81, 19. III 192, 21 PORPH. *et* SCHOL. Hor. carm. 4, 6, 12 SERV. Aen. 11, 287. auct. Aen. 4, 662, *ubi male add.* vel quod ipse Aeneas ante -us dictus est [*sim.* SERV. Aen. 4, 159. 7, 241. 10, 92]). VERG. Aen. 4, 662 hauriat hunc oculis ignem crudelis ab alto -us (*i. Aeneas; item* SIL. 2, 425). *pro plurali (cf. p. 45, 83)*: VERG. Aen. 11, 287 ultro Inachias venisset ad urbes -us (*i. Troiani*). *item, sed i. q. Romani (cf. l. 25. 68. 74; p. 47, 5. 32. 40)*: SIL. 3, 151 Thybris tibi (*i. coniugi Hannibalis*) serviet omnis Iliacaeque nurus et dives -us auri.

adi. **Dardanus,** -a, -um: *i. q. Troianus*: VERG. Aen. 2, 618 -a ... arma (Ov. epist. 13, 140 [*P*; barbara *vulgo*]. ANTH. 198, 78; *l. 31*). 5, 119 pubes ... -a (7, 219 HOMER. 905. 1029; *l. 28*). 6, 53 -a ... tela. HOR. carm. 1, 15, 10 -ae genti (APVL. Socr. 24 p. 177 vers. DRAC. Romul. 8, 336 ISID. orig. 9, 2, 67). 4, 6, 7 -as turres. PROP. 1, 19, 14 -a praeda. 4, 1, 40 -a puppis (*cf. l. 26*). Ov. epist. 7, 158 -a sacra. trist. 5, 10, 4 -a ... Troia. SEN. Ag. 613 -a tecta (*cf. l. 30*). Tro. 135 -a ... moenia (*cf. l. 29*). SIL. 4, 670 -a Roma. 9, 72 -a origo et Phrygio genus a proavo. HOMER. 1040 -a regna (*cf. l. 27*). STAT. silv. 5, 2, 156 -a ... bella (*cf. l. 27*). 5, 3, 227 -us Albae ... ager (*cf. infra l. 62*). Ach. 1, 21 pastor -us (*i. Paris; item* DRAC. Romul. 8, 433). CHRON. Alex. chron. I p. 119, 256 -a mura. DRAC. Romul. 8, 246 -a ... classis. Orest. 632 -a ... castra. *i. q. Romanus (cf. supra l. 11; l. 68. 74. p. 47, 5. 32. 40)*: SIL. 1, 14 -us ... ductor (*i. Scipio*). 2, 1 -a puppis (*cf. l. 18*). 3, 616 -a signa. 3, 710 -a regna (*cf. l. 21*). 4, 733 -a bella (*cf. l. 22*). 5, 291 -a proelia. 9, 201 raptor ... -us (*sc. Romani*). 9, 317 -a ... pubes (*cf. l. 15*). 11, 30 -a ... moenia (17, 323; *cf. l. 19*). 12, 190 dux -us (*i. Marcellus*). 12, 608 tecta -a (*cf. l. 19*). 13, 504 -a fata. 14, 429 -a lampas. 15, 320 foedera ... -a. 16, 257 -a ... arma (*cf. l. 14*). STAT. silv. 1, 2, 192 -a ... sacerdos (*i. Rhea Silvia*). AVSON. 214, 4 Glabrio † Aquilini, -a progenies (*est grammaticus Burdigalensis*). Dardanus *nom. opp. v. p. 47, 47.* *adi.* **Dardanius,** -a, -um (Δαρδάνιος). *cf.* GRAMM. PORPH. *al. supra l. 3 sqq.* *ad Dardanum pertinens*: Ov. fast. 6, 42 in genus Electrae -amque domum (SEN. Ag. 223 Tro. 871). *praeterea i. q. Troianus vel ex Dardano ortus (velut l. 40. 43. 56 al.)*: ENN. ann. 358 -iis campis (HOMER. 384). ACC. trag. 523 gravis -iis gentibus ultor, Laertiade! (VERG. Aen. 1, 602; *infra l. 70*). CATVLL. 64, 367 urbis -ae (*i. Troiae*). VERG. ecl. 2, 61 -usque Paris (HOMER. 318 MART. 9, 103, 8). Aen. 1, 494 -o Aeneae (6, 169. 11, 472. 12, [613] HOMER. 472). 1, 617 -o Anchisae (9, 644). 2, 582 -um litus. 3, 596 -os habitus. 4, 163 -usque nepos Veneris (*i. Ascanius*; AVSON. 396, 13). 4, 224 -umque ducem (*i. Aenean*; 9, 99 Ov. fast. 2, 680 ANTH. 598, 3). 4, 626 -os ... colonos (7, 422 LVCAN. 2, 393). 4, 640 -iique ... capitis (11, 400). 4, 658 -ae ... carinae. 5, 30 -um tellus. 5, 711 -us divinae stirpis Acestes. 6, 756 -am prolem. 7, 289 classemque ... -am (STAT. Ach. 1, 80). 7, 756 -ae ... cuspidis. 8, 14 viro ... -o (*i. Aeneae*). 9, 87 -o iuveni (*item*; HOMER. 302 *i. Paridem*). 9, 692 -am ... ad portam (*sc. castrorum*). 10, 92 -us ... adulter (*i. Paris*). 10, 133 -us ... puer (*i. Ascanius*). 10, 325 -a ... dextra. 10, 602 ductor -us (*i. Aeneas*; 10, 813). 10, 637 -iis ... telis. PROP. 2, 14, 1 -o triumpho. Ov. epist. 8, 42 -us ... advena (*i. Paris*). 15, 194 -as ... nurus. 15, 331 -as ... per urbes. rem. 58 -as ... rates. met. 13, 335 -o ... vate (*i. Heleno*). 15, 431 -am ... Romam. 15, 767 -o ... Iulo (MART. 6, 3, 1). fast. 1, 519 -ae ... pinus (*i. naves*). trist. 3, 5, 38 -ii ... senis (*i. Priami*). SEN. Ag. 370 -as ... turres. Herc. O. 363 Priami ... -ii. Tro. 27 spolia ... -a. LVCAN. 3, 187 -am ... Oricon (COMMENT. *ad l.*). VAL. FL. 2, 445 -iis ... harenis. 2, 581 carbasus ... veteris tumulos praelabitur Ili -umque patrem. SIL. 7, 475 -os ... penates. 8, 149 -ii ... amoris (*sc. Didonis*). 11, 178 sanguis -us. STAT. silv. 1, 1, 9 -ii ... equi. 1, 2, 43 -a ... Ida. 3, 1, 61 -ae ... Albae (*cf. supra l. 22*). 5, 2, 108 -usque senex (*i. Aeneae statua in foro*). 5, 3, 178 -us facis explorator opertae. MART. 11, 104, 19 -o ... ministro (*i. Ganymede*). AVSON. 345, 19 -us Tros. DARES 4 -a *porta Troiae.* SERV. auct. *v. p. 47, 9.* CLAVD. carm. min. 26, 68 -ii salve gloria magna soli (*i. Aponius fons Patavinus; quia Antenor Patavium condidisse dicitur*). DRAC. Orest. 134 -as clades. *i. q. Asiaticus*: SEN. Herc. f. 1165 Pelopis ... -ii. *i. q. Romanus (cf. supra l. 11. 25 al.)*: SIL. 1, 486 in -os fines. 2, 336 umbrasque ... -as. 3, 164 gentem ... -am (16, 129; *cf. l. 38*). 3, 359 -os ... furores. 4, 487 -um ... agmen. 4, 782 urbis -ae. 7, 11 -ii ... nominis. 7, 585 -us ... ductor (*i. Minucius*; 15, 242 *Scipio.* 16, 239 *item*). 9, 600 -us ... victor (*i. Paulus*). 11, 546 -o colono. 11, 565 sanguine -o. 17, 80 -as acies. 17, 614 -ae matres. *subst.* **Dardanii:** SIL. 10, 30 *i. q. Romani* (*item* 17, 336). OROS. hist. 1, 12, 4 Troi-orum regis. *sing.*: VERG. Aen. 12, 14 -um (*i. Aenean*) ..., desertorem Asiae (*cf.* SERV. auct *ad l.*). COMMENT. Lucan. 3, 187. **Dardania** (Δαρδανία): **1** *opp. a Dardano conditum (cf. Bürchner, PW. IV 2158, 3)*: SERV. auct. Aen. 3, 167 *p. 45, 19.* HYG. fab. 275 p. 151, 15 Dardanus ... -am condidit (*sim.* HIER. chron. a. Abr. praef. p. 7, 13. 538 ISID. orig. 15, 1, 48). AMM. 22, 9, 6 Ilum ... -ae regem. HIER. chron. a. Abr. 603 in -a regnavit Ericthonius. 651 in -a regnavit Tros. MYTHOGR. 1, 192 *Dardanus* Troiam ... condidit, eamque ex suo nomine -am nominavit. *praeterea apud Romanos i. q. Troia*: ACC. trag. 163^a ⟨He⟩ctor lux -ae (VERG.

[*Reisch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Aen. 2, 281 ANTH. 10, 7). VERG. Aen. 2, 325 venit summa dies ... -ae. 3, 52. 156 -a incensa. 6, 65. 8, 120 CVLEX 323. Ov. epist. 15, 57 -ae (dardanidae *codd.* = *Ili*) muros. PHAEDR. 3 prol. 28 regem ... -ae. SIL. 1, 43 intulerit Latio ... -am (*sc. Aeneas*). Ps. Ov. argum. Aen. 2, 1 funera -ae narrat. *i. q.* ***Roma*** (*cf. p. 46, 11. 25 al.; l. 32. 40*): SIL. 15, 453 magnum -ae, Laeli, decus. *confunduntur* -a *et* 2. Dardanus (*cf. etiam l. 59*): DICT. 5, 17 Aeneas ... post Graecorum profectionem cunctos ex Dardano atque ex proxima paeninsula adit. SERV. auct. Aen. 8, 134 Dardanus ... Dardanum oppidum in regione -ia collocavit. CHRON. Alex. chron. I p. 119, 252 mura Durdani ... aedificata. **2** *regio Asiae minoris*: SERV. auct. Aen. 3, 167 *p. 45, 22* 8, 134 *l. 9* SCHOL. Verg. Bern. ecl. 2, 61 georg. 3, 35. MYTHOGR. 1, 135 *Dardanus* ad Phrygiam pervenit, quam -am a suo nomine nominavit (*cf.* ISID. orig. 14, 3, 41 *Phrygia* et -a a Dardano ... dicta). *adi.* **Dardanicus,** -a, -um (*Δαρδανικός*): COLVM. 10, 358 at si nulla valet medicina repellere pestem, -ae (*trad. etiam* dardaniae) veniant artes. *pertinet ad Dardanum magum p. 45, 43.* **Dardanidae** (*Δαρδανίδαι*): BOETH. in Porph. comm. pr. 1, 13 p. 37, 9 a Dardano -ae prioris nomen Dardani in sese ipsos posteriores accipiunt (*cf.* 1, 12 p. 32, 8 -idum ... genus). *i. q.* ***Troiani*** (GLOSS. III 513, 41 dardanides [*sic*] Troiani). *nom.* (*voc.*): VERG. Aen. 1, 560. 2, 59. 72. 445. 3, 94. 5, 45. 386. 576. 6, 85. 482. 7, 195. 9, 291. 657. 10, 263. 12, 549 Ov. epist. 13, 79. SERV. Aen. 3, 94 dicendo '-ae' ostendit Italiam, unde Dardanus fuit (*cf.* auct. Aen. 2, 118. 11, 352 MACR. somn. 1, 7, 8). *genet.* -dum: PRISC. gramm. II 292, 19 '-dum' pro '-darum' (*cf.* SERV. auct. Aen. 10, 4). VERG. Aen. 2, 242. 5, 622. 10, 4 HOMER. 743. COMMENT. Lucan. 2, 393 *in lemmate* (*sed* Dardanii *genet.* LVCAN., *cf. p. 46, 45*). DRAC. Romul. 8, 18 -um vindex (*i. Homerus*). Orest. 138 ultio -um (*i. Clytaemestra*). *praeterea l. 19.* *dat.* -is: VERG. Aen. 11, 353 (*et* SERV. auct. *ibid.*). 12, 585. DRAC. Romul. 9, 64 (dardanis *cod.*). *acc.* -as: SERV. Aen. 1, 468 -as generosos *vocat Troianos. cf.* auct. 1, 273. *i. q.* ***Romani*** (*cf. l. 5 et p. 46, 11 al.*): SIL. 16, 24 se laetus agebat -is Mavors. *sing.* **Dardanidēs** (*Δαρδανίδης*): GRAMM. suppl. 97, 24 *et* 132, 7 -es, -ae. *voc. l. 36. 41.* *i. q.* ***Troianus*** *vel a Dardano ortus*: VERG. Aen. 10, 544 -es (*sc.* ***Aeneas***; *item* 12, 775 -es. Ov. epist. 7 init. accipe, -e, moriturae carmen Elissae [*desunt in P plurimisque, sunt in Eton.*]). Ov. fast. 6, 419 -es ... Ilus. SEN. Ag. 863 mendax -dae (*i. Laomedontis*; dardaniae *codd.*; *corr. Leo*) domus. HOMER. 826 -es (*i. Hector*). DRAC. Romul. 8, 265 -es Priamus. *pro plur.*: DRAC. Romul. 9, 221 -es dependat opes. *i. q.* ***Romanus*** (*cf. l. 5; p. 46, 11 al.*): SIL. 16, 191 -de (*sic codd.*; -da *vulgo*) pulcherrime (*i. Scipio*). *f.* **Dardanis** (*Δαρδανίς*) *i. q. Troiana*: PROB. cath. gramm. IV 25, 25 -is, *genet.* -idis vel -is (*item* SACERD. gramm. VI 476, 15; *perperam, ut videtur*). *acc. plur. l. 46.* VERG. Aen. 2, 787 -is et divae Veneris nurus (*sc. Creusa*). *pro adi.*: Ov. epist. 16, 212 totque tui fratres -desque nurus. met. 13, 412 -das matres. MART. 10, 30, 8 blanda Circe -isve Caieta.

2. Dardanus (*nom.* -us *l. 55*; -on *ibid.*), *opp. Troadis, Δάρδανος* (*Δάρδανον* HIEROCL.). *cf.* 1. Dardanus; *Bürchner, PW. IV 2163.* LIV. 37, 9, 7 ab Elaeunte et -o et Rhoeteo. 37, 37, 1 -um primum, deinde Rhoeteum ... venit *consul.* 38, 39, 11 -um liberandi causa. GRAN. LIC. p. 27, 7 apud -um. ITIN. Anton. Aug. p. 334, 2 -o. AMM. 22, 8, 4 -um contingit et Abydon *mare Aegaeum.* CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 574^D *al.* Petro *episcopo* -i civitatis Hellesponti. CONC. Const. a. 536 Mansi 8, 1048^E Phocas episcopus -i. RAVENN. p. 108, 11 Alexandria Troas, Ilion, -us (= p. 363, 2, *ubi* Dardanon; Guid. p. 528, 23 Alexandria Troada, quae Ilium seu Dardania dicta est). TAB. Peut. 9, 2 -o. *pro* ***adi.***: AVELL. p. 714, 25 (*a. 520*) Troas ... episcopus Dardanae civitatis provinciae Hellesponti. *praeterea* Dardania (*confunduntur* -us *et* Dardania; *cf. etiam supra l. 6*): Ov. trist. 1, 10, 25 -amque petit carina. MELA 1, 96 Rhoetea litora, Rhoeteo et -a claris urbibus ... illustria. RAVENN. Guid. *l. 56.* ***Dardanium***: PLIN. nat. 5, 125 Rhoetea litora, Rhoeteo et -o et Arisbe oppidis habitata. 5, 127 a Rhoeteo -um oppidum abest stadia LXX. *adi.* **Dardaniēnsis,** -e: CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 947^A Petro -i *episcopo* (6, 982^C; 7, 405^B Dardanensis). **Dardanii** *incolae*: CONC. Calch. a. 451 Mansi 7, 151^B Petrus civitatis -orum *episcopus.* *confunduntur* -ii *et* Darnenses *Libyae*: *v.* Darnis *p. 53, 10.* *gr.* ***Δαρδανεῖς***: CORP. I² 667 (= III 716). 671 (= III 715).

3. Dardanus, -a, -um. **1** *v.* 1. Dardani *p. 44, 8.* **2** *v.* 1. Dardanus *p. 46, 13.* **3** *v.* 2. Dardanus *l. 57.*

Darden *opp. Aethiopiae.* PLIN. nat. 6, 193 Bion et alia oppida in insulis *Nili* tradit ... oppidum -en (*codd.*, danden *vulgo*; *cf.* STRABO 16 p. 771 *πόλις Δάραδα*).

Dardēnsis *v.* Denersis.

Dardi *gens Apuliae.* PLIN. nat. 3, 104 Diomedes ibi (*i. in Apulia*) delevit gentes Monadorum -orumque.

Dardisa *cogn. vir. barb.* (*thrac.?*). CORP. VI 32536 c I 34 M. Sa<...> -a Anchi(alo) ***praetorianus.*** *cf. W. Schulze, Eigennamen p. 40 adn. 5.* TAB. devot. Audollent 101, 3 *v.* Gavisa.

Darea *nom. hebr. corrupt.* PS. RVFIN. Ios. bell. Iud. 7, 11 p. 819 Bas. Iosippus -ae *filius* (IOS. bell. Iud. 6, 280 *Ἰώσηπος Δαλαίου*). *cf.* Dalaia.

Dareium *v.* 1. Dara.

acc. **Daremas** *gens Trogodytarum.* PLIN. nat. 6, 176 (*ex Iuba*) -as (deremas *DFa*).

Darentiāca *statio Galliae Narbonensis.* ITIN. Burdig. p. 554, 6 mutatio -a. *cf. Ihm, PW. IV 2213.*

Darēnus *v.* 1. Dara *p. 42, 36.*

Darēs, -ētis *nom. vir. gr., Δάρης.* PROB. cath. gramm. IV 22, 24 -es, -*etis.* DON. Ter. Andr. 361 Chremen et Chremetem ut -en et -etem. SERV. Aen. 5, 460 -es, -etis, unde est -eta: et -es, -is, unde est -en, sicut Chremes *eqs.* *acc.* -ēta *l. 17 sq. 24*; -ētem *l. 13*; -ēn *l. 16. 27 bis.* **1** *Troianus, sacerdos Vulcani*: HOMER. 403 -etis ... natos Phegeum Idaeumque. *sub eius nomine ferebatur 'historia de excidio Troiae', cuius versio latina extat aet. imperatoriae* (*cf. Rossbach, PW. IV 2213*): DARES praef. inveni (*sc. Nepos*) historiam -etis Phrygii ipsius manu scriptam (*cf.* 12. 44). ISID. orig. 1, 42, 1 apud gentiles vero primus -es Phrygius de Graecis et Troianis historiam edidit ... post -etem autem ... Herodotus *eqs.* **2** *Aeneae socius, pugil, ab Entello victus* (*cf. Rossbach, PW. IV 2215, 1*): VERG. Aen. 5, 369 -es (5, 375. 406. 417). 5, 456 praecipitemque -en ardens agit (*cf.* EXC. Bob. gramm. I 542, 2 -en pro -etem. PRISC. gramm. II 245, 4). 5, 460 -eta (*in fine versus*; *item* 5, 463. 476). 5, 483 -etis (*in fine versus*). *fort. idem* 12, 363 -etaque Thersilochumque *interficit Turnus.* TER. MAVR. 759 genua cum labant -etis. SCHOL. Stat. Theb. 3, 353 ad -etis augendum virtutis meritum. HYG. fab. 273 p. 148, 26 caestibus -es et Entellus *certaverunt.* vicit Entellus ... -eti galeam et ensem tribuit. FVLG. Virg. cont. p. 95 Entellus et -es. HIER. epist. 102, 2, 2 memento -etis et Entelli (*respondit* AVG epist. 73, 1 me arbitror ... caestibus tamquam audacem -eta [daretam *et* -etum *trad.*; -etem *vulgo*] ... pulsari). SECVNDIN. epist. p. 896, 24 post -etis et Entelli certamen. MACR. sat. 4, 1, 2 -etis fatigatio. **3** EPIT. Alex. 17 mittit *Alexander* quendam ex suis -en ad Ariomazen. *ibid.* iubet -en, uti ... significaret. *cf.* 2. Cophes. **4** CORP. VI 10673 (*periit*) P. Aelius Augusti libert(us) -es fecit sibi et Rodano fratri.

Daretia *v.* Daria *l. 48.* **Dārēus** *v.* Darius.

[**Dargomanes** *fl. Bactrianae* (*cf. Tomaschek, PW. IV 2215 sub* Dargamanes). AMM. 23, 6, 57 *nunc* Orgomanes *Clark e codd. V M.*]

Dari *pop. prope Indum.* PLIN. nat. 6, 73. *cf. Tomaschek, PW. IV 2215.*

Dari(...) *nom. inc. in vasculo.* CORP. III 12014, 246 (*in Raetia*) Dari7K.

Daria *nom. mul.*; *cf.* Dario. *martyr saec. III*: PS. DAMAS. epigr. 87 (= INSCR. christ. Rossi II p. 84), 2 Chrysanthi, -ae (*cf. Ihmii adn.*). ENNOD. carm. 1, 1, 47 ecce Saturninus, Crispinus, -a, Maurus. GREG. TVR. glor. mart. 37 Crisantus martyr ... post acceptam martyrii coronam cum -a virgine multa ... beneficia tribuebat. *ibid.* sepulchra martyrum Crisanti et -ae. 83 SACR. Gelas. p. 674 PAPYR. Marini 143, 12. RAVENN. Guid. p. 486, 18 Ories (Vrias RAVENN. p. 283, 16) in qua reliquiae sanctorum martirum Crisanti et -ae sunt. MARTYROL. Hier. 14. 13 Kal. Ian. 3 Kal. Dec. *fort. eadem*: CORP. XI †261 c (*Ravennae, in opere musivo*) -a. 281 a (*item*) s(an)c(t)a -a. *aliae*: PASS. Marciani et Nicandri 1 (*aet. inc.*) uxor ... Nicandri, nomine -a. MARTYROL. Hier. 14 Kal. Aug. (*Constantinopoli*) -(a)e (*Bern. Wiss.*, daretiae *Ept.*). *cogn. mul.*: CORP. XI 3955 (*Capenae*) Terentia -a.

Dāriānus *v.* Darius *p. 52, 81.*

Daribitus *nom. figuli in vasculis Gallicis.* CORP. XIII 10010, 749 -us. *cf.* Dagobitus.

Daricius, -a *cogn. vir. et mul., gr. Δαρίκιος* (LIBAN. epist. 281). CORP. VI †31980 (*periit*) ⟨Fl(avio)⟩ -o v(iro) p(erfectissimo) ex comitibus ... Fl(avia) -a filia.

Dario *nom.* (*cogn.*) *vir.*; *cf.* Daria. CORP. VI 14164 D. Calpurnius D. l. -o. CORP. XIII 10010, 750 (*in vasculis Gallicis*) of(ficina) -o(nis *an* -ni)? *cf.* 10010, 3300 d Darionus.

Darionus *v.* Dario.

Darioritum *v.* Dartoritum.

? **Daris** *nom. corruptum in lucerna.* CORP. XII 5682, 145 (*periit*) -is m(anu).

Darītis *regio Asiae*; *cf.* ἡ *Δαρεῖτις χώρα* PTOL. 6, 2, 6. PLIN. nat. 6, 95 Arianae partem esse -tim (*E²*, darinthim *F*, darrhintim *rell., Jan*, dararin *vulgo*) aliqui volunt mensuramque produnt utriusque longitudinem XVIII, latitudinem dimidio minorem quam Indiae. *Reisch.*

1. Dārīus, -ī *nom. vir. persic.* *graece Δαρεῖος* (*Δαρῖος*). *de* ***forma***: -ius *in titulis*: *saec. I*: CORP. IV 5308 (*graphio scriptum*). *aet. inc.*: CORP. VI 20880. INSCR. graec. XIV 1903 (*Romae*) -ιος. CORP. X 4345 (*Capuae, periit*). TAB. devot. Audollent 272 a 8 (*Hadrumeti, in provincia Byzacena*; *cf. Δαρειος ibid.* 234, 11. 38. 238, 7. 22. 239, 20. 240, 5. 22 [*Carthagine*]). *contra* -eus: CORP. VI 10046, 1, 19? (*periit*; Dareo *Metellus et cett.*, Dapeo *Ping.*). [*loci dubii*: CORP. XI 6700, 30 (*in vase Arretino*) Dare. Anch.; *sed iure suspicatur Bormann* Dard(anus) Anch(ari). XIII 10009, 105 (*item*) DAR EVS.] *cum, quae librarii scripserint, ex editionibus parum eluceat, eos tantum locos attuli, quibus certo editorum testimonio in apparatu critico comprobatur lectio* -ius *aut* -eus; *nonnullos locos addidi, quos ipse in codicibus phototypice expressis vidi* (*lectionem* -ius *intellegas, ubicumque nihil de lectione indicatur*): *saec. V*: SCHOL. Cic. Bob. p. 142, 29 St. *saec. VII*: IVL. VAL. *T ubique* (*item cett. codd.*; *testatur Kübler per litteras*). HIER. epist. 60, 11, 2 *gen.* Dari *G.* chron. praef. p. 9 *B.* *saec. VIII*: VVLG. *Amiat.* I Esdr. 4, 5 *et* 4, 24 *gen.*

[Sigwart]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Dari. Dan. 6, 6 *voc.* Darie. OROS. hist. 2, 16, 9 -ii/// (*erasa* s) *P.* 3, 16, 9 -iae (*pro* -ii) *D.* LIB. geneal. chron. I p. 183, 447 *gen.* Dari *et* -ii *L.* CHRON. Isid. iun. chron. II p. 448, 192 *L* (*M saec. X*). SEDVL. carm. pasch. 1, 212 *gen.* Dari *A.* *saec. IX*: CIC. epist. 2, 10, 3 -eum *M saec. IX/X* (-ium *G R saec. XII*). VAL. MAX. 3, 8 ext. 6 -aeo L^1, -ęo A^1 (-io *Par.*[1] *saec. X*). 4, 3 ext. 4 -e*um *L.* 6, 9 ext. 5 *gen.* Dari $L^1 A^1$ (-ii $L^2 A^2$ *Par. saec. X*). 7, 3 ext. 2 -ium (i *m. 2 supra l.*) *L.* SEN. epist. 47, 12 *gen.* Dere L^1 *saec. IX/X* (-ei *p saec. X*). 119, 7 -eum (*sed* e *in* i *mutata a manu recenti*) *B.* CVRT. 3, 11, 23 -eo *P* (*B L V saec. X, F saec. XI*); *sim.* 4, 1, 10. 6, 2, 11. 6, 3, 17. TAC. ann. 3, 63 -eo. IVST. *saepius* -e- *quam* -i- *A*; *cf. Jeep, praef. ad* 1, 10, 6. *Gutschmid, praef. editionis Ruehlianae p. LIII.* POMP. TROG. prol. 2 *bis.* 11 (*sed* 1. 9. 10 *variant codd.*). 9 -eo *Par. Giss.*, -io *Leid. Ashb.* (*Ambr. Brit. add. Harl. saec. XIV*). AMM. 23, 6, 8 -eus *V, M saec. IX/X* (-ius *H saec. XV*). HIER. chron. praef. p. 5, 28 -ii P^1 *saec. IX/X.* chron. a. Abr. 1494 *F.* 2088 -ii *P.* epist. 118, 4 d a r e e i *W*, -ii *Σ* (*D saec. IX/X, B saec. XII*). OROS. hist. 2, 8, 1 -ius *litteris maiusculis R saec. IX/X.* *saec. X*: PLAVT. Aul. 86 *B* (*J saec. XII*; -ieum *D saec. XI, E saec. XII*). VAL. MAX. 3, 8 ext. 6 *supra l. 5.* 4, 7 ext. 2 -ii *Par.* 6, 3 ext. 2 *Par.*[1]. 6, 4 ext. 3 *Par.*[1] (L^3). 6, 9 ext. 5 *supra l. 6.* SEN. epist. 47, 12 -ei *supra l. 8.* CVRT. 3, 11, 23 -eo *supra l. 10* (*item* 4, 1, 10. 6, 2, 11. 6, 3, 17). PLIN. nat. 13, 3 -ei E^1 *saec. X/XI* (*F saec. XI*). FRONTIN. strat. 1, 5, 25 -eus *P saec. X/XI.* SOL. 12, 2 Drarius *G.* CHRON. Isid. iun. chron. II p. 448, 192 *supra l. 3.* *saec. XI*: PLAVT. Aul. 86 -ieum *supra l. 18.* CIC. div. 1, 121 *bis H.* fin. 5, 92 -ei *A* (*B E G saec. XV*). CVRT. 3, 11, 23 -eo *supra l. 9* (*item* 4, 1, 10. 6, 2, 11. 6, 3, 17). PLIN. nat. 7, 108 -ei *F* (*item* 13, 3; *v. etiam supra l. 22*). TAC. ann. 12, 13 ITIN. Alex. 18. 22 *gen.* Dari. 23. 27. 28 -ii. 29 *gen.* Dari. SCYTH. B chron. II p. 320, 27 D a r y u m *et* -yus. p. 321, 30 *P.* *saec. XII*: PLAVT. Aul. 86 -ium *et* -ieum *supra l. 18.* CIC. epist. 2, 10, 3 *supra l. 4.* NEP. Milt. 3, 1 *A saec. XII/XIII* (*B saec. XIV, P M saec. XV*); *sic etiam* 3, 3. 4. 5. 4, 1 Alc. 5, 2 reg. 1, 2 *bis.* HIER. epist. 118, 4 *supra l. 16.* *saec. XIII*: CLAVD. carm. min. 22, 17 *P M* (*E saec. XV*). *saec. XIV*: NEP. Milt. 3, 1 *al. supra l. 31 sqq.* POMP. TROG. prol. 1. 2. 9 *supra l. 13.* 10 *Brit. add.* *saec. XV*: CIC. fin. 5, 92 -ei *supra l. 26* NEP. Milt. 3, 1 *al. v. l. 31 sqq.* AMM. 23, 6, 8 *H* (*cf. supra l. 14*). *item* 23, 6, 22 PS. ASCON. Verr. p. 235, 19 St. *S P M* CLAVD. carm. min. 22, 17 *supra l. 34.* *gen.* Dari: VAL. MAX. 6, 9 ext. 5 (*v. supra l. 6*) ITIN. Alex. 22. 29 HIER. epist. 60, 11, 2 *G* (Darii *cett.*) SEDVL. carm. pasch. 1, 212 *A.* LIB. geneal. chron. I p. 183, 447 *L* (*saec. VIII; ibid.* Darii). Darii: *passim* (*nota* VVLG. I Esdr. 4, 5 Dari *Amiat.*, *item* I Esdr. 4, 24). *voc.* Darie: IVL. VAL. 2, 32 (-i *P saec. XIII*) VVLG. Dan. 6, 6 *Amiat.* (-i *cett.*, *ut vid.*, *gr.* Δαρεῖε). *plur. v. p. 52, 35 (?). 39.* ˙ *de prosodia*: PLAVT. Aul. 86 Dā-. OV. Ib. 315 Dārīi. CLAVD. carm. min. 22, 17 Dārīum (*sic codd. antiquiores; sed* hic Dărĭum *M saec. XIII*, et Dārĭum *E saec. XV al.*). *cf. adi.* OV. trist. 3, 5, 40 *p. 52, 78.* *prima syllaba correpta*: AVSON. 394, 23. *prima et secunda correptae*: SIDON. carm. 9, 54 SEDVL. carm. pasch. 1, 212 (*sed* Dārī [*gen.*] *A saec. VIII*). *cf. etiam supra l. 46.* *interpretationem Hieronymi v. p. 50, 14.*

I -us *Medus filius Assueri, rex Babyloniorum, fictus ab auctore libri Daniel a. 164 a. Chr.; cf. Encycl. bibl. I 1016.* *hebr.* דָּרְיָוֶשׁ. VVLG. Dan. 5, 31 interfectus est Baltassar rex Chaldaeus. et -us Medus successit in regnum (*cf. graec., item in sequentibus*). 6, 1. 6 principes et satrapae . . . sic locuti sunt ei: Darie (*sic Amiat.*) rex in aeternum vive. 6, 9. 25. 28 porro Daniel perseveravit usque ad regnum -i regnumque Cyri Persae (*cf. graec.*). 9, 1 in anno primo -i filii Assueri de semine Medorum, qui imperavit super regnum Chaldaeorum. 11, 1 ab anno primo -i Medi (ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ πρώτῳ Κύρου τοῦ βασιλέως). TERT. idol. 15 Daniel . . . -o subnixus. scorp. 8 ieiun. 7. 10. AMBR. hex. 3, 2, 11 -us Medus (EVSTATH. Bas. hex. 4, 3 p. 905ᴬ). HIER. in Dan. 5, 1 p. 651 *Balthasar* interfecto a -o rege Medorum, qui Cyri regis Persarum avunculus fuit, et Cyro Persa . . . destructum esse imperium Chaldaeorum (CASSIOD. Ios. antiq. 10, 13 p. 299 Bas. *cf.* IOS. ant. 10, 232). . . . hunc -um in Graecis voluminibus quidam Astyagen, alii Astyagis filium putant, et alio apud eos appellari nomine (CASSIOD. Ios. antiq. 10, 13 p. 301 Bas. *cf.* IOS. ant. 10, 248). 6, 8 p. 659. 8, 3 p. 673 arietem, -um vocat avunculum Cyri, qui post Astyagen patrem regnavit in Medis. *ibid. Cyrus* qui post Astyagen avum maternum cum avunculo -o, quem Graeci κυαξαρεν vocant (*confunditur cum Cyaxare, rege Medorum; cf.* ZONAR. 3, 5 *et infra l. 76*), Medis imperavit et Persis. 9, 1 p. 678 *p. 50, 3.* in Is. 13, 13 p. 173 Medorum gens, quorum princeps -us primus Babyloniorum destruxit imperium, occiso Balthasar nepote Nabuchodonosor. epist. 77, 8 hanc gentem (*Hunos, immo Scythas*) Herodotus (1, 104—106, *ubi Cyaxare regnante talia facta esse narratur*) refert sub -o, rege Medorum, viginti annis orientem tenuisse captivum. AVG. epist. 185, 5, 19 sicut *deo* servivit -us idolum frangendum in potestatem Danieli dando et inimicos eius leonibus ingerendo. SVLP. SEV. chron. 2, 6, 6. 2, 7, 1. 2. 6 -us XVIII annos regnasse traditur: qua tempestate Astyages Medis imperabat. 2, 9, 4 post -um Medum . . . Cyrus . . . rerum potitus est. 2, 10, 1 *v. p. 51, 36.* FAVST. REI. grat. 2, 12 p. 90, 3. SEDVL. carm. pasch. 1, 212 -i . . . tyranni. IORD. Rom. 57 CHRON. Alex. chron. I p. 128, 299. 300 LIB. gener. chron. I p. 128, 296. LIB. geneal. chron. I p. 182, 443ᵇ tres *sapientes* apud regem -um, qui et Asuerio. CASSIOD. Ios. antiq. 10, 13. 14 p. 301/2 Bas. (*cf.* IOS. ant. 10, 249—263). *confunditur cum Dario Hystaspis filio* (*cf.* HIER. in Dan. 9, 1 p. 678 hic est -us, qui cum Cyro Chaldaeos Babyloniosque superavit, ne putemus illum -um, cuius anno secundo templum aedificatum est, q u o d P o r p h y r i u s s u s p i c a t u r, ut annos Danielis extendat, vel eum, qui ab Alexandro Macedonum rege superatus est). TERT. adv. Iud. 8 a primo anno -i, quomodo in ipso tempore ostenditur Danieli visio ipsa (*ibid. iterum*). *ibid.* -us . . . regnavit annis XVIIII. . . . alius -us, qui et Melas nominatus est, annis XXI (PS. AVG. quaest. test. I 44, 14. 16). PS. CYPR. pasch. 13 -us Assueri (*sic conicio, Cyri c, asiriae b*) filius annis XVIII. HIER. in Agg. 1, 1 p. 737 'in anno secundo -ii regis' sub -o rege, Persarum principe, de quo et Daniel mystice in suo volumine refert. -us autem in lingua nostra sonat 'generationes factae' sive 'quae fuerunt', quod graece dicitur γενεαὶ γενόμεναι *eqs.* CHRON. Alex. chron. I p. 128, 307 *sqq. p. 51, 4.* LIB. geneal. chron. I p. 181, 424 Cyro ergo defuncto . . . olympiade sexagesimo et octavo succedit in regno eius rex -us hi sent (*sic*). -us filius Asieri nascitur ex Bastin in civitate Susim et regnavit in regno Chaldeorum. p. 182, 445 ipse est -us, qui Artaxerses secundum Chaldeos nominatus est, secundum Medos vero -us appellatus est. p. 182, 446. 447. 184, 452ᵇ. 455ᵃ. ISID. ort. et obit. 78 *al.*

II *r e g e s P e r s a r u m e o r u m q u e c o g n a t i*: 1 -us *I, Hystaspis filius, regnavit a. 521—485 a. Chr.; cf. Swoboda, PW. IV 2184—2199.* CIC. fin. 5, 92 *Polycrates* ab Oronte (Oroete *Victorius*) praetore -i in crucem actus (*cf.* VAL. MAX. 6, 9 ext. 5 Orontes -i regis praefectus. AMPEL. 32, 3). NEP. Milt. 3, 1 Persarum rex -us ex Asia in Europam exercitu traiecto Scythis bellum inferre decrevit. 3, 3. 4. 5. 4, 1. reg. 1, 2 ex iis . . ., qui dominatum imperio tenuerunt, excellentissimi fuerunt . . . Persarum Cyrus et -us, Hystaspi filius. quorum uterque privatus virtute regnum est adeptus. prior horum apud Massagetas in proelio cecidit, -us senectute diem obiit supremum. VAL. MAX. 3, 2 ext. 2 age, -i quantus ardor animi. qui, cum sordida et crudeli magorum tyrannide Persas liberaret *eqs.* 5, 4 ext. 5. 6. 7, 3 ext. 2. SEN. dial. 5, 16, 3 -us, qui primus post ablatum mago imperium Persas et magnam partem orientis obtinuit. CVRT. 3, 10, 8 illata Graeciae bella -i prius, deinde Xerxis insolentia (5, 6, 1. 10, 6, 14 iusti illi reges -us et Xerxes). 4, 1, 10 (*epistula Alexandri*) cuius nomen sumpsisti, -us Graecos, qui oram Hellesponti tenent, coloniasque Graecorum Ionias omni clade vastavit *eqs.* PLIN. nat. 4, 76 -us, pater Xerxis, copias ponte travexit *Bosporum* (SOL. 12, 2 MART. CAP. 6, 661 ISID. orig. 13, 16, 3). 6, 116 Ecbatana oppidum, translatum ab -o rege ad montes. 6, 133 vetus regia Persarum Susa, a -o Hystaspis filio condita. 6, 165. 18, 144. 33, 137. FRONTIN. strat. 1, 5, 25 -us, ut falleret Scythas discessu, canes atque asinos in castris reliquit *eqs.* TAC. ann. 3, 63 Milesios -o rege niti (*agitur de asylo Milesio*). FLOR. epit. 2, 8, 2 cum Persas et orientem, Xerxen atque -um cogitarent *Romani*, quando perfossi invii montes, quando velis opertum mare nuntiaretur *bello Syriaco.* AMPEL. 13, 3 -us rex, unus ex septem Persis, hinnitu equi regnum assecutus *eqs.* 13, 4 Xerxes, -i filius. 15, 9. 30, 4. GELL. 17, 9, 20 Asiam . . . tenebat imperio rex -us. IVST. 1, 10, 6 erat inter coniuratos -us, Hystaspi filius *eqs. inde passim hoc et sequente libro, praeterea* 7, 3, 1. 19, 1, 10. 38, 7, 2 POMP. TROG. prol. 1. 2 HILARIAN. curs. temp. p. 168, 20 SCHOL. Cic. Bob. p. 142, 29 St. PS. ASCON. Verr. p. 235, 19 St. VEG. mil. 3, 1 AMM. 23, 6, 8. 32 Hystaspes rex prudentissimus, -i pater. 23, 6, 36 COMMENT. Lucan. 10, 280. HEGES. 1, 40 l. 30 -um Hystaspen (PS. RVFIN. Ios. bell. Iud. 1, 17 p. 637 Bas. *cf.* IOS. bell. Iud. 1, 476 Δαρείου τοῦ Ὑστάσπεως). HIER. chron. a. Abr. 1494. 1529 f. 1531 (PROSP. chron. I p. 396, 190) HIER. in Ezech. 1, 4 p. 39 SVLP. SEV. chron. 2, 9, 6. 8. 2, 10, 1 *p. 51, 36.* EXC. barb. ed. Frick p. 316, 4 -us iuvenis (ὁ νεώτερος) (*confunditur cum -o Ocho; cf. p. 51, 41*). OROS. hist. 2, 8, 1. 4. 8. 12. 2, 9, 1 IORD. Rom. 58. 61. 62 Get. 63 ISID. chron. II p. 446, 171 (orig. 5, 39, 19) LIB. gener. chron. I p. 131, 320 (LIB. gener. a. 334 chron. I p. 131, 187) COMPVT. a. 452 chron. I p. 152, 44. *templum Iudaeorum aedificavit*: VVLG. I Esdr. 4, 5 in aedificando *templo* . . . omnibus diebus Cyri regis Persarum et usque ad regnum -i regis Persarum (4, 24). 5, 5. 6. 7. 6, 1. 12. 13. 14 aedificaverunt *templum* . . . iubente Cyro et -o et Artaxerxe regibus Persarum. 6, 15 II Esdr. 12, 22. Agg. 1, 1 i n a n n o s e c u n d o -i r e g i s (2, 1. 11 Zach. 1, 1. 7; *cf.* [TERT.] apol. 19 [*interpol. in codice Fuldensi*] LACT. inst. 5, 8 HIER. in Agg. 1, 1 p. 737). Zach. 7, 1 in anno quarto -i regis. PS. CYPR. pasch. 16 sexto anno -i templum dei per omnia *est* consummatum. HIL. in psalm. 126, 3 post captivitatem populi -o rege reditum impertiente (146, 3). HEGES. 5, 16 l. 116 HIER. chron. praef. p. 5, 28 a Tiberio usque ad -um annos DXLVIII. -i quippe secundus annus sexagesimae quintae Olympiadis anno primo fuit. p. 6, 5. 9, 21. 22 a. Abr. 1426 *γ* (PROSP chron. I p. 395, 181. 396, 188). 1456 *q.* 1468 *i.* 1496 *α* — *ε.* 1983 *q* (PROSP. chron. I p. 405, 335, 12). 2044 *e* (PROSP. chron. I p. 409, 380). 2088 (PROSP. chron. I p. 415, 481). 2395 in Dan. 9, 1 p. 678 *supra l. 3* in Ezech. 1, 4 p. 39. 40 in Agg. 1, 1 p. 737 *supra l. 12* in Zach. 1, 1 p. 777. 778. 779. AVG. civ. 18, 26 sub -o . . . rege Persarum . . . reddita est Iudaeis soluta captivitate libertas. PS. AVG. quaest. test. I 44, 14 *cf. supra l. 10.* CASSIOD. Ios. antiq. 11, 2 p. 306 — 11, 5 p. 313 Bas. *passim* (*cf.* IOS.

[*Sigwart*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

ant. 11, 30—120). 15, 14 p. 452 (Ios. ant. 15, 386) c. Ap. 1, 154 Iord. Rom. 58. 61 Lib. geneal. chron. I p. 182, 439. 443ª. 444 Prosp. chron. I p. 474, 1313 Addit. Prosp. chron. I p. 487, 8 *al.* *confunditur et cum* -o Asueri *filio et cum* -o *Notho*: Chron. Alex. chron. I p. 128, 307 post Cambysum autem regnavit -us stultus (*i. ὁ νόθος, cf. infra l. 42*) frater Cyri annos xxxiii *eqs. ibid.* 309 sub istum autem missus est Danihel in lacum leonum. p. 129, 310 post -um autem stultum regnavit Xerxes Persus annos xi. **2** *Xerxis filius, interficitur ab Artabano a. 465 a. Chr.; cf. Swoboda, PW. IV 2211, 10—36.* Ivst. 3, 1, 3. 4. **3** -us ii Ochus (Nothus) *regnavit 424/3—404 a. Chr.; cf. Swoboda, PW. IV 2199—2205.* Nep. Alc. 5, 2 ad Tissaphernem, praefectum regis -i, se contulit. Ov. Ib. 315 utque necatorum -i fraude Secundi, sic tua subsidens devoret ora cinis (*cf.* Val. Max. 9, 2 ext. 6 Ochus autem, qui postea -us appellatus est, sanctissimo Persis iure iurando obstrictus, ne quem ex coniuratione, quae septem magos cum eo oppresserat [*cf. Ellis ad Ov. Ib. 315*], aut veneno aut ferro aut ulla vi aut inopia alimentorum necaret *eqs.*). Ivst. 5, 1, 7 -us quoque, rex Persarum, memor paterni avitique in hanc urbem (*Athenas*) odii . . . *Lacedaemoniis* omnem sumptum belli pollicetur (*inde saepius in hoc libro*). Pomp. Trog. prol 9 repetitae res inde Persicae ab -o Notho *eqs.* Hilarian. curs. temp. p. 168, 28. Hier. chron. a. Abr. 1492. 1592 -us cognomento Nothus (in Ezech. 1, 4 p. 40. Iord. Rom. 67 -us cognomento Notus. Prosp. chron. I p. 397, 207). 1611 Artaxerxes qui cognominatus est Mnemon, -i et Parysatidis filius a. xl (in Ezech. 1, 4 p. 40 Artaxerxes cognomento Μνήμων [*al.* Memnon], -i et Parisatidis filius, . . . qui ab Hebraeis Assuerus appellatur; sub quo Mardochei et Esther narratur historia. Prosp. chron. I p. 397, 209 Iord. Rom. 68). Lib. gener. chron. I p. 131, 325 (-us Notus). Lib. gener. a. 334 chron. I p. 131, 192 -us Notus. Svlp. Sev. chron. 2, 9, 9 *confunditur cum -o Hystaspis filio* (*item* 2, 10, 1 -us deinde, sub quo templum est restitutum, regnum adeptus est, cui Ochus tum nomen erat [*aliter infra l. 36*]. 2, 10, 2. 3 Esdras . . . defuncto iam -o, qui unum de viginti annos rerum fuerat potitus, permissu Artaxersis secundi, non illius, qui inter duos Xerses fuit, sed huius, qui -o Ocho successerat, Babylonia profectus *eqs. confunditur cum Dario Assueri filio*: chron. 2, 10, 1 hic cum ex Hebraeis tres adulescentes spectatae fidei corporis custodis haberet *eqs.*). Oros hist. 2, 15, 4. 2, 16, 9 Cyrus . . . frater (*immo filius*) -i. 2, 17, 4. 2, 18, 1. 4, 6, 15. Compvt. a. 452 chron. I p. 152, 46 -us Notus ann. xviiii. Isid. chron. II p. 447, 181 -us qui et Nothus regnavit ann. xviiii (orig. 5, 39, 20). Exc. barb. ed. Frick p. 264, 24 -us iuvenis qui vocatur Memoratus annos xviiii (p. 266, 1). *sed* p. 316, 10 -us stultus ann. viiii (*cf. supra l. 5*). **4** *filius Artaxerxis ii et Statirae vixit ca. 412—362/1 a. Chr.; cf. Swoboda, PW. IV 2211, 37.* Ivst. 10, 1, 1 Artaxerxi, regi Persarum . . . tres tantum iusto matrimonio suscepti *filii fuere*, -us, Ariaratus et Ochus. (2) ex his -um contra morem Persarum . . . pater regem vivus fecit. (4) sed -us . . . interficiendi patris consilium cepit. 10, 2, 3 *Aspasiam paelicem* patrem cedere sibi sicuti regnum -us postulaverat. *cf.* Val. Max. 6, 3 ext. 2 Athenienses autem Timagoran inter officium salutationis -um regem more gentis illius adulatum capitali supplicio affecerunt.
5 -us *iii rex Persarum a. 336—330 a. Chr.; cf. Swoboda, PW. IV 2205—2211.* Cic. Tusc. 5, 97 -us in fuga cum aquam turbidam et cadaveribus inquinatam bibisset, negavit umquam se bibisse iucundius; numquam videlicet sitiens biberat. div. 1, 121 scriptum illud videmus: si luna paulo ante solis ortum defecisset in signo Leonis, fore ut armis -us et Persae ab Alexandro et Macedonibus [proelio] vincerentur -usque moreretur *eqs.* Att. 5, 20, 3 castra paucos dies habuimus, ea ipsa, quae contra -um habuerat apud Issum Alexander. epist. 2, 10, 3 apud Issum — quo in loco, saepe ut ex te audivi, Clitarchus tibi narravit -um ab Alexandro esse superatum (Mela 1, 70). Liv. 9, 17, 16 non cum -o rem esse dixisset (*sc. Alexander cum Romanis bellum gerens*), quem mulierum ac spadonum agmen trahentem (*cf.* Cvrt. 3, 3, 22), inter purpuram atque aurum . . . incruentus devicit. 9, 18, 3 -o magis similis quam Alexandro. Val. Max. 3, 3 ext. 1. 3, 8 ext. 6 excellentissimis opibus -i contusis *eqs. ibid.* rex insidias Philippi perinde ac pecunia corrupti a -o caveret. 4, 3 ext. 4 Alexander Diogenen gradu suo divitiis pellere temptat, celerius -um armis. 4, 7 ext. 2. 6, 4 ext. 3 Sen. nat. 6, 23, 3. epist. 47, 12 qua aetate Hecuba servire coeperit, qua Croesus, qua -i mater (Macr. sat. 1, 11, 7). 94, 63. 119, 7 post -um et Indos pauper est Alexander. Cvrt. 3, 1, 8 *et inde passim.* Plin. nat. 6, 42 (Sol. 46, 1). 7, 108 spolia -i Persarum regis. 13, 3 castris -i regis. 34, 68. 35, 110. 36, 132 Tac. ann. 12, 13 Ampel. 16, 2 Gell. 7, 8, 3. 20, 5, 7 Tert. adv. Iud. 8 *p. 50, 8.* Itin. Alex. 13—32 *passim.* Ivl. Val. 1, 16 *et inde passim.* Epist. Alex. p. 192, 3 Epit. Alex. 1 *sqq.* 57. Lact. inst. 4, 14, 11 -i et Alexandri . . . aetate, qui fuerunt non multo post quam Tarquinius Superbus exactus est. Ivst. 10, 3, 5 Codomannus quidam . . . rex a populo constituitur, -i nomine, ne quid regiae maiestati deesset, honoratus. 11, 4, 12. 11, 6, 8. 11, 9, 1. 8. 9. 12. 14. 15. 11, 10, 1. 4. 5. 11, 12, 1. 3. 5. 11, 13, 7. 10. 11, 14, 3. 11, 15, 1. 3. 5. 12, 1, 1. 12, 5, 10. 11. 12, 10, 9 filiam . . . -i regis Statiram. 13, 1, 5 Pomp. Trog. prol. 10. 11 Hilarian. curs. temp. p. 169, 2 Amm. 23, 6, 22. 26, 8, 15. Hier. chron. a. Abr. 1681 -us Arsami filius a. vi (Prosp. chron. I p. 398, 220 Isid. chron. II p. 448, 192 orig. 5, 39, 21). 1687 Alexander obtinuit Babylonem interfecto -o, in quo regnum Persarum destructum est. in Dan. 8, 4 p. 673 'postea vidi arietem *eqs.*' non ipsum arietem, Cyrum videlicet, vel -um, sed eiusdem regni arietem, id est, -um alterum, qui ultimus potentiae Persicae rex fuit, et quem superavit Alexander . . .; quod autem -us iste rex potentissimus et ditissimus fuerit, tam Graecae, quam Latinae ac barbarae narrant historiae. 8, 5 p. 673 'aries' . . . -us videlicet Arsami filius, in quo Medorum et Persarum regnum destructum est. *ibid. iterum.* 9, 1 p. 678 *p. 50, 3.* Vvlg. I Macc. 1, 1 -um regem Persarum et Medorum (*cf.* Hier. in Dan. 8, 5 p. 673. Exc. barb. ed. Frick p. 268, 12 regnavit in Babyloniam -us Midus ille Alsami. p. 270, 11 post -um Midorum (Μῆδον) Alsami filium [*sed ibid.* 15 -um regem Persarum]). Clavd. carm. min. 22, 17 -um famulis manibus doluisse peremptum fertur et ingenti solatus fata sepulchro. Svlp. Sev. chron. 2, 16, 8. 2, 17, 2 Oros. hist. 3, 16, 4—11. 3, 17, 1. 3. 6. 3, 18, 5 Sidon. carm. 9, 54. Iord. Rom. 57 *Persarum* gens a Cyro praedicto et usque ad -um, filium Arsami, regnavit per ann. pl. m. ccxxx. 71 -us, filius Asarmi, ann. vi. hunc Alexander Magnus Macedo occidit *eqs.* 72 Alexander Magnus post morte -i ann. v. Ps. Primas. in Hebr. Migne 117, 914ᴰ Ravenn. p. 19, 6 Chron. Gall. chron. I p. 637, 211 Lib. gener. chron. I p. 131, 329. 137, 363 Lib. gener. a. 334 chron. I p. 131, 195. 140, 13 Compvt. a. 452 chron. I p. 152, 50. Cassiod. Ios. antiq. 11, 7 p. 326—328 Bas. *passim* (*cf.* Ios. ant. 11, 302—335). 12, 1 p. 330 (Ios. ant. 12, 8) Exc. barb. ed. Frick p. 268, 20 *sqq.* 314, 27.

nota: -us *exemplum hominis ditissimi vel potentissimi (quis -us significetur, plerumque parum apparet, et ne scriptoribus quidem satis exploratum fuisse videtur); cf. Otto, Sprichwörter p. 99. 278.* Plavt. Aul. 86 mirum quin tua [nunc] me causa faciat Iuppiter Philippum regem aut -um, trivenefica. Vitr. 7 praef. 2 nec . . . Croesus, Alexander, -us ceterique reges quas res aut quibus rationibus gessissent, fuissent notae, nisi *eqs.* Apvl. mund. 26 Cambyses et Xerxes et -us potentissimi reges fuerunt. Tert. adv. Marc. 1, 7 p. 298, 28 quanti nequam servi regum nominibus insultant, Alexandri et -i et Olofernae (*pro nom. plur. accipit Kroym.*). Heges. 2, 1 l. 11 immitiorem -o, Xerxe superbiorem, Medis rapaciorem *Herodem fuisse.* Hier. epist. 60, 11, 2 Croesi opes et -i divitias se vicisse. 118, 4 neque enim -i opes et Croesi explere valent pauperes mundi. adv. Rufin. 1, 17 p. 473 quamvis Croesos quis spiret et -os, litterae marsupium non sequuntur. 3, 4 quis talis ac tantus est, ut audeat cum Croeso et -o pugnare divitiis? *adde supra l. 6 sqq.*

III *alii*: **1** *filius Artabani iii regis Parthorum; cf. Willrich, PW. IV 2212, 10.* Svet. Cal. 19, 2 prae se ferens -um puerum ex Parthorum obsidibus. *cf.* Cassiod. Ios. antiq. 18, 8 (p. 522 Bas.) Artabanus dat obsidem Tiberio -um filium suum (Ios. ant. 18, 103 Cass. Dio 59, 17, 5). **2** *dux equitum Agrippae ii regis Iudaeorum; cf. Willrich, PW. IV 2212, 16.* Heges. 2, 10 l. 31 Agrippa . . . misit tria milia equitum -o et Philippo turmarum ducibus. Ps. Rvfin. Ios. bell. Iud. 2, 17 p. 688 Bas. praefectus equitum -us (Ios. bell. Iud. 2, 421). **3** *consularis provinciae cuiusdam orientis; cf. Seeck, PW. IV 2212, 22.* Cod. Theod. 12, 1, 91 (*a. 382*) *imperatores Gratianus, Valentinianus et Theodosius Augusti* -o cons(ulari).
4 *comes imperatoris Valentiniani iii anno 429 fere in Africam missus; cf. Seeck, PW. IV 2212, 24.* Avg. epist. 229 tit. domino merito illustri et magnificentissimo atque in Christo carissimo filio -o Augustinus. 230 tit. -us Augustino domino suo salutem. 231.
5 *praefectus praetorio orientis; cf. Seeck, PW. IV 2212, 33.* Cod. Theod. 11, 1, 37 (*a. 436*) *imperatores Theodosius et Valentinianus Augusti* -o p(raefecto) p(raetori)o. 11, 5, 4. 6, 23, 4 (*a. 437*) *imperatores Theodosius et Valentinianus Augusti* -o viro ill(ustri) p(raefecto) p(raetori)o or(ientis). **6** Canon. Migne 56, 813ᴬ -us (Nundarius *al.*) Mistiae. [**7** *martyr?* Martyrol. Hier. prid. Id. Apr. *Bern. Wiss.* (*deest in Ept.*).]

nom. serv. (cf. l. 34) et cogn.: Corp. VI 10046, 1, 19 (*periit*) M. Vipsanio -o (*titulus pertinet ad familiam quadrigariam*). 20880 D. Iunius -us. XIII 10009, 105 *cf. p. 48, 76.* Inscr. graec. XIV 1903 (*Romae*) *Γ. Οὐαλέριος Δαρῖος* (*cf.* Inscr. graec. Revue de philologie 36 [1912] p. 50 [*Iconii*] *Αἴλιος Δαρῖος*). Corp. X 4345 (*Capuae, periit*) Sex. -us lib. IV 5308 (*graphio script., interpr. incertae*) -o eius Nomas e⟨i⟩us. Inscr. graec. Rom. Cagnat III 342 (*Sagalassi in Pisidia*) *Τ. Φλ(άουιος) ⟨Οὐ⟩ᾶρος Δαρεῖος.* 343 *⟨. . . Κ⟩λαυδίου Δαρείου υἱός.* 345 *Νέρωνι Τιβερίῳ Κλαυδίῳ Καίσαρι Γερμανικῷ ⟨Τι. Κ⟩λ(αύδιος) Δαρεῖος καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ⟨ἀ⟩νέθηκαν.* 361 *Τιβερίου Κλαυδίου, Κλαυδίου ⟨Δαρεί⟩ου υἱοῦ, Κυρείνα.* 1046 (*Palmyrae, a. 224/25 p. Chr.*) *Πομπώνιον Δαρεῖον, ἑκατόνταρχον λεγε⟨ῶνο⟩ς Σεουηριανῆς.* *nom. equi*: Tab. devot. Audollent 272 a 8 (*Hadrumeti*) Funarius No(v)us cum -o Superbus Tetrapla cadant (*cf.* *Δάρειος* 234, 11. 38. 238, 7. 22. 239, 20. 240, 5. 22).

adi. **Dārīus** (-ēus *l. 79*), -a, -um: Ov. trist. 3, 5, 40 quae ducis Emathii (*i.* Alexandri) fuerit clementia, Porus -eique (*L*, praeclarique *cett.*, *an subst.?*) docent funeris exequiae. Mart. Cap. 6, 578 illas Croesias -iasque . . . opes gazasque. **Dārīānus:** Not. Tir. 116, 3.

2. Darīus *i. q. δαρεικός; cf. Hultsch, PW. IV 2181, 37.* Avson. 394, 23 praedictos iam nunc rescribe -os (tarios *V*, *corr. Pithoeus*). *cf.* 394, 19 Philippos. *Sigwart.*

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Darmo *nom. vir. barb. loco gentilicii.* CORP. III 2779 (*in Dalmatia*) Aplo -o Caturi f(ilius).

Darneum (?), **Darnēnsis** *v.* Darnis.

Darnis *opp. Cyrenaicae, gr.* Δάρνις (Δάρνη; *in codd.* PTOL. *etiam* Δαρδανίς, Δάρδανος, *cf. l. 10*); *hodie* Derna. *cf. Sethe, PW. IV 2216.* ITIN. Anton. Aug. p. 68, 3 -is. p. 70, 9 -is. AMM. 22, 16, 4 in Pentapoli Libya . . . -is. CONC. Ephes. a. 431 Mansi 5, 590^C^ Daniel episcopus Darnei (Δαρνέως). *adi.* **Darnēnsis**, -e. CONC. Ephes. a. 431 Mansi 4, 1127^C^ Daniele -i *episcopo. cf.* 4, 1222^C^. *corrupt.*: CONC. Ephes. a. 431 Mansi 5, 530^D^ Daniele Dardaneorum *episcopo* (*cf. l. 5*).

Daroecla *insula oceani occidentalis.* RAVENN. p. 441, 15 (*v. l.* daroeda, doroeda).

Darom *vox hebr.*, הדרום *cf.* Daroma. HIER. sit. et nom. p. 116, 21 -om. huius meminit Ezechiel, quod Symmachus vertit in africum (*sic etiam* VVLG. Ezech. 20, 46, LXX Δαρόμ, Δαγών *cod. Alex., cf. p. 12, 46*; EVSEB. p. 251, 82 Δαρώμ)

Daroma *vox hebr.*, *cf.* Darom (EVSEB. Δαρωμά *indecl.*). *regio Iudaeae australis* (*cf. Benzinger, PW. IV 2216*): HIER. sit. et nom. p. 93, 14 in -a contra australem plagam Chebronis (p. 93, 17. 116, 4 in -a, hoc est ad australem plagam. p. 119, 4 in -a, id est ad austrum. p. 119, 19. 28. 120, 7. 133, 6. 12 ad australem partem in -a. p. 134, 23. 147, 20. 151, 14. 159, 16). p. 124, 16 regio trans -a. p. 127, 29 in extremis finibus -ae. p. 128, 19 contra orientalem plagam -ae. p. 135, 24 euntibus -am. p. 139, 15 -ae (*locat.*).

Daronig *nom. fluvii prope Barcinonem.* ISID. chron. II p. 384, 12 (*ca. a. 530*).

mons **Daropanisus** (TAB. Peut. 12, 4) *est* Paropanisus, *q. v.*

Darp(.?.) *nom. inc. in tegulis Dacicis.* CORP. III 8075, 48.

Darra *nom. figuli in vasculis Gallicis.* CORP. XIII 10010, 751 -a *et* Darr(a). *cf.* Darranti, 2. Darsa.

gen. (?) **Darrantī** *nom. in vasculo Gallico.* CORP. XIII 10010, 752. *cf.* Darra.

1. Darsa *opp. Pisidiae.* LIV. 38, 15, 8. *nom. fort. corruptum; cf. Ruge, PW. IV 2217.*

2. Darsa *nom. figuli in vasculo Gallico.* CORP. XIII 10010, 753 -a f(ecit). *cf.* Darra.

Darsenus *nom. vir. barb.* CORP. VIII 8243 (*in Numidia*) Aur(elius) Victor -i (filius?).

[**Darsumas** *nom. vir. barb.* EPIST. pontif. Thiel p. 818 (= AVELL. p. 570, 6) -as presbyter (*sic cod.*; Barsumas *Günther: 'correxi monentibus Syriacae linguae peritis'*). *cf.* Darabsabas.]

Dartoed *nom. dub. in vasculo Gallico.* CORP. XIII 10010, 3300 a.

Dartoritum *caput Venetorum in Gallia Lugudunensi, ubi hodie* Vannes. *cf. Ihm, PW. IV 2216 s.* Darioritum. TAB. Peut. 2, 2 -um. *sed* PTOL. 2, 8, 6 Δαριόριτον (*trad. etiam* -όριγον). *cf.* CORP. XIII 8997 (*in miliario*) a D(ariorito; *coni. Mowat*) l(eugas) XI.

Darucinte *loc. Armeniae.* TAB. Peut. 11, 1. *cf. Tomaschek, PW. IV 2218.*

Das⟨. . .⟩ *cogn. vir. inc.* CORP. VI 7760 (*in columbario*) L. Vetilio L. l. Das⟨. . .⟩. *cf.* XI 6995 (*Lunae*) Q. Das⟨. . .⟩.

Dasa *nom. vir. illyr.* *cf.* Dasas, Dases; *etiam* Daia, Dazas *et W. Schulze, Eigennamen p. 38 c. adn. 10.* CORP. III 1262 (*in Dacia*) Avilliae. . .-a Suttinis (filius) coniug(i). 13984 (*in Dalmatia*) -a Sabbonis (filius). *inc.*: INSCR. Revue archéol. 16 (1910) p. 453, 171 *p. 44, 50. fort. huc pertinet etiam* CORP. XV 6398 (*in lucerna*) Dasai (= -ae?).

Dasa⟨. . .⟩ *cogn. vir. inc.* CORP. IX †1081 (*in agro Compsino*) Fl. Dasa⟨. . .⟩.

Dasan *v.* Hadassa.

Dasantilla *nom. mul.* *cf.* Dasas, Dasa *sim. et W. Schulze, Eigennamen p. 38 adn. 10.* CORP. III 14774 (*in Dalmatia*) -ae.

Dasarētae *v.* Dassaretii.

Dasās *nom. vir. barb.* *cf.* Dazas; Dasa, Dasantilla, Dases, Dasius, Dasumius *sim.*; Daia *et W. Schulze, Eigennamen p. 38 c. adn. 10. gen.* -antis; *dat.* -ati *l. 68.* CORP. III 2768 (*in Dalmatia*) Iettus -ntis (f.). 13861 Aur(elius) -as (*vel* Dazas) 14316^5^ -as. 14950 Cassius -ntis (f.). XIII 6538 Maximo -ntis (f.) *Dalmatae.* 7508 Bato -ntis fil. . . . ex coh(orte) IIII Delmatarum. III 7800 (*in Dacia, periit*) -ati (S)cenobarbi (filio) eq(uiti) alae Ba⟨t⟩avorum. 14485 (= 13792) -as Capito(nis f.). TAB. cer. Dac. 20 (Corp. III p. 956) -ntis Loni (filii). CORP. III 14538 (*in Moesia sup.*) Gresa -ntis (f.). 15134 (*in Pannonia inf.*) *supplendum?* (*cf. etiam p. 54, 65*).

Dasbath *v.* Debbaseth.

Dasca *cogn. mul.* CORP. XI 4307 (*Interamnae*) Talasia L. l. -a.

Dascūsa *opp. Cappadociae vel Armeniae minoris.* PTOL. 5, 6, 19 Δασκοῦσα. *cf. Ruge, PW. IV 2219.* PLIN. nat. 5, 84 -a. 6, 27 a -a. ITIN. Anton. Aug. p. 209, 3 -a. NOT. dign. or. 38, 22 ala Auriana, -a. TAB. Peut. 11, 2 -a. *fort. i. q.* 1. Dagusa, *q. praeterea v.*

1. Dascylos *opp. Bithyniae ad Propontidem.* *gr.* Δασκύλειον, -λιον (-λος *non traditur*). *cf. Ruge, PW. IV 2220, 18.* MELA 1, 99 trans Ryndacum est -os. PLIN. nat. 5, 143 in ora -os. *cf.* 2. Dascylus.

2. Dascylus *nom. vir. barb. (lyd.?)*; *gr.* Δάσκυλος. *filius Tantali* (*cf. Escher, PW. IV 2221, 3*): HYG. fab. 14 p. 49, 5 (*locus corruptus*). *nom. serv.*: CORP. VI 5200 (*in columb.*) -us Ti. Aug(usti) ministrat(or). *cogn.*: CORP. VI 6833 (*item*) L. Sempronius L. l. -us.

Dasdimus *cogn. vir.* *cf. illyr.* Δάζιμος. CORP. VI 1058 V 19 (*a. 210*) C. Philippus -us *vigil. idem* 1057 VII 51 (*a. 205*) C. Filippu(s) Diasdinu(s).

Daselenga *v. sub* Bestia *vol. II p. 1940, 46.*

Dasem, Dasemata *v.* Resen.

Dasēs, -entis *nom. vir. illyr.* *cf.* Dasas *sim. et W. Schulze, Eigennamen p. 39 c. adn. 1.* CORP. III 4276 (*in Pannonia sup.*) Bato -ntis filius . . . explorator, -es pater. CONST. veteran. 101 p. 2328^64^ (*ante a. 60; ex Pannonia inf.*) int. 7 -nti Dasmeni f. Cornac(ati). 16 p. 1963 (*a. 84*) ext. 27 Dasio -ntis f. Dalmat(a).

Dasi(. . .) *nom. inc. in vasculo* CORP. III 12014, 247.

Dasia *v.* Dasius.

Dasianius, -a *nom. gent.* *cf.* Dasiatius, Dasius. CORP. VI 16744 Q. -o Supero.

Dasiānus *v.* Dasius.

Dasiatius, -a *nom. gent.*, *cf.* Dasianius. CORP. X 8059, 140 (*in signaculo*) C. -ti Secundi.

Dasiau(. . .) *nom. inc. in vasculo* CORP. II 6349, 9 Celer Dasiau(. . .).

Dasibari *fl. Africae.* PLIN. nat. 5, 37 (*ex titulo triumphali Corneli Balbi*) flumen -i (des- *R*). *cf. Fischer, PW. IV 2218.*

Dasieu(us?) *nom. in vasculo Gallico.* CORP. XIII 10010, 754. *cf.* Dassen-.

Dasila *v.* Dasius *l. 47.*

Dasilli . . . *nom. inc.* CORP. XIII 5465 (*in Germania sup.*) Dasilli⟨. .⟩ soie ux(or?). *dubium, utrum unum nomen an duo.*

Dasim- *v.* Dasum-.

Dasio(.?.) *nom. in amphora Tarentina.* INSCR. Ephem. epigr. VIII n. 242, 23 -o(.?.). *cf.* Dasius *sim.*

Dasius *nom. et cogn. vir., orig. messap. vel illyr.* *cf.* Daia; Dasas *sim.*, Dasmenus *sim.*, Dasumius (Dasimius), Dazas; Dassaretii; *W. Schulze, Eigennamen p. 39. 44 sq. 423; Münzer, PW. IV 2218. gr.* Δάσιος. Dassius *p. 55, 13; fem.* Dasia *p. 55, 11; nom. gent. p. 55, 10 et 25. de prosodia cf. l. 42. 46. notatur* D.: *infra l. 81.* -íus: *infra l. 58.* **1** LIV. 21, 48, 9 (*a. 218 a. Chr.*) nec sane magno pretio. . .-o (*Gronov*, dasiro *P*) Brundisino praefecto praesidii corrupto traditur Hannibali praesidium. **2** APPIAN. Hann. 31 (*a. 216 a. Chr.*) καί τις ἔγκονος εἶναι τοῦ Διομήδους νομιζόμενος, -ος . . . ἀπέστησε τὴν πατρίδα (*sc. Arpos*) πρὸς τοὺς Λιβύας *post pugnam Cannensem.* LIV. 24, 45, 1 (*a. 213*) -us Altinius Arpinus . . . venit promittens . . . se Arpos proditurum esse *Romanis.* SIL. 13, 32 -o (Aetoli-das id *sim. trad.*) fuit haud ignobile nomen. **3** LIV. 26, 38, 6 (*a. 210 a. Chr.*) Salapiae principes erant -us et Blattius, -us Hannibali amicus. 26, 38, 7 *sq.* VAL. MAX. 3, 8 ext. 1 APPIAN. Hann. 45. **4** MART. 2, 52, 1 novit loturos -us numerare. *alter*: 6, 70, 6 Alconti -oque Symmachoque *medicis.* **5** MARTYROL. Hier. 15 kal. Nov. (*in Africa*) -si (dasilae *Ept.*). *v. etiam p. 55, 18. cf. Achelis, Die Martyrologien, ihre Gesch. u. ihr Wert p. 78.* **6** *in titulis*: **a** *nom. vir.*: CORP. VI 37 cortis X praetoriae centuria -si. 9520 (= I² 1286) familiae L. Coccei . . . -us disp(ensator). 9768 -us pediseq(uus). XV 5474 (*in vase Arretino*) -us Publi (X 8056, 120; *etiam* XI 6700, 500?). 5749 (*item*) -u(s) Vibieno(rum). XI 6700, 265 -si (*cf.* III 12014, 247. 13343, 2), Das., Dassius. INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. IX) 78 (*Rubis*) -us turma Severi. X 8051, 12 (*in amphora*) -si (III 7309, 40 -us). IV 2439 -us. V 2334 (*Atriae*) ⟨. ?.⟩ -us. XIII 7801/2 (*in Germania inf.*) Dasmenus -si f. Breucus mil(es) ex coh. VII Breuc(orum). III 4282 (*in Pannonia sup.*) Dasi † Tasti. 10947 (*ibid.*) -íus C. Farracis Iucundi. CONST. veteran. 16 p. 1963 (*a. 84*), 28 -o Dasentis f(ilio) Dalmat(ae). TAB. cer. Dac. 6 (Corp. III p. 937; *a. 139*) 4 de -o Verzonis *filio* (*cf.* l. 15. 19. test.). 7 (p. 940; *a. 142*) int. 1 -us Breucus (*cf.* 14. 18; *sed* ext. 1 Dassius Breucus; *item* 19. 24). INSCR. Öst. Jahresh. 1910 Beibl. p. 228, 48 (*in Dalmatia*) Aur(elius) Pinnes -si *filius.* CORP. VIII 21052 (*Caesareae Mauret.*) Verzo -si f. mile⟨s⟩. **b** *cogn. plerumque libertorum vel militum*: Vlpii -ii: CORP. VI 31140 c 15 (*a. 204*). 31141 c 9. 31145 b 14 *et* c 17. III 4491 *domo* Sirmi(o). 15134 (*cf. p. 53, 71*). Aurelii -ii: CORP. VI 2446. 32680 nat(ione) Pann(onius) colon(ia) Siscia. X 6670. III 918. 14613 INSCR. Öst. Jahresh. 1910 Beibl. p. 228; *praeterea p. 55, 19. alii*: CORP. VI 6372 (*saec. I*) T. Statilius -us Tauri l. ad vestem avi (*cf.* 6529. 6549 ⟨T. Sta⟩tilius -si l. ⟨P⟩hiletus). 7787 P. Cornelio (mul.) l. -o. 9716 C. Cerciens(ius) C. l. -us olearius. 12336 L. Arulenus -us. 19923 C. Iulio -o (19924). 22959. 23814 Papia L. ⟨l.⟩ Thyme⟨l⟩e, -us frat(er). 24338. 27981. 31151 c 3 (*a. 143*) P. Aelius -us ar(morum) c(ustos). 35084. XIV 3727 (= INSCR. Ephem. epigr. VIII 196; *Carsiolis*) C. Arrio C. l. -o. IX 111 (*Brundisii*) ⟨C.⟩ Fabius C. l. -us. 1903 (*Beneventi*) M. Postumio M. l. -o. 3591 (*in pago Fificulano*) T. Opsturio T. ⟨l.⟩ -o. 4149 (*Aequiculis*) C. Pomponius C. l. -us. INSCR. Notiz. degli scavi 1912 p. 59 (*Fundis*) L. Acutio L. l. -o. p. 260 (*Amiterni*) P. Fulcinio P. l. -o. CORP. X 920 (*Pompeis*) ⟨. . .⟩ -si ⟨. . .⟩. INSCR. Röm. Mitt. 9 p. 62 n. 2 (*ibid.*) M. ⟨P⟩etacius M. l. -us (*cf.* p. 63 n. 3 M. P. D.). CORP. X 3994 (*Capuae*) L. Alacrius -us. 4087. 4959 (*Venafri*) C. Lufinius C. l. -us. XI 1972 (= I² 2045; *Perusiae*) C. Socconius C. l. -us. V 1335 (*Aquileiae*) C. Petronio Secundo patrono -us l. 1820 (*Gemonae*) ⟨Sex. Lisin⟩ius Sex. l. Da⟨sius⟩, ⟨Se⟩x. Li-

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

sinius Sex. L(isini) Das⟨i⟩ l. Hilarus. 2649 (*Ateste*) C. Macedon⟨...⟩ C. P. l. Phila(r)gyro . . . -us *libertus*. 3398 (*Veronae*) L. Fecinius L. l. Pal(atina) -us sexvir. 6106 (*Mediolanii*) ⟨.⟩ Tullius P. ⟨l.⟩ Pal. -us. XIII 8243 (*Coloniae Agr.*) Cocceius -us vet(eranus) alae Noric(orum). III 2097 a (*in Dacia*) D. Petronius -us *sevir*. 3162 b M. Septim(io) -i(o) co⟨h.?⟩ I Belg⟨arum?⟩ quaestuario. 10511 (*in Pannonia inf.*) Ti. Cl(audius) -us v⟨et(eranus)?⟩. **11111** (*in Pannonia sup.*) Siv⟨. . .⟩ -us. 14825 (*in Dalmatia*) ⟨. . .⟩ -us. CONST. veteran. 62 p. 1987 (*a. 152*) int. 17 (ext. 20) C. Valerio Annaei f. -o Scirt(oni) ex Dalm(atia). *nota nom. gent.* Dasius, -a (*cf. etiam l. 25*): CORP. IX 5749 (= VI 3153; *Ricinae*) -ae Verae. X 8214 (= TAB. devot. Audollent 197, *Cumis*) Barcathes -si M(arci) l(ibertus), M. Dassius.

praeterea **Dassius: a** *nom. vir.*: CORP. VI 16724. XI 6700, 265 *p. 54, 53.* XIII 7581 *v. p. 11, 13.* 8050 (*Bonnae, saec. II*) ⟨.?.⟩ -u(s) Gelli(. ?.) *centurio*. 10024, 188 (*in achate*). III 1938 (*in Dalmatia*) -us notarius. 2305. 2516. 7872 (*in Dacia*). TAB. cer. Dac. *p. 54, 61.* CORP. VIII 9054 (*in Mauretania Caesar.*) -o Albini. 12721 (*Carthagine*). MARTYROL. Hier. Non. Aug. (*Axiopoli*) -ssi sive Bassi (*trad. etiam* dasi, dasii) *al.*; *cf. p. 54, 47.* **b** *cogn.*: Aurelii -ii: CORP. VI 2494ᵃ *heres cuiusdam oriundi in Pannonia sup.* 3373 (= XIV 2283). 3451. 31088 b 7. III 851. 14507 *ant.* a 37 *domo* Sc(upis). *dextr.* a 14 *item.* *ceteri*: CORP. VI 9824 Q. Critoni (mul.) l. scalptoris uclari (?). III 2180 (*in Dalmatia*) Agatonus -us. 14507 *dextr.* b 43 ⟨. . . D⟩assius tub(icen) R(atiaria). *antic.* b 16 P. Ael(ius) -us Rat(iaria). VIII 18085 d 10 P. Aelius -us Cas(tris). *nota nom. gent.* (*cf. l. 10*): CORP. X 8214 *v. supra l. 12.* III 14660, 1 (*ad* 8775; *in Dalmatia*) Dass⟨i⟩us Aeternal⟨i⟩s mil(es). **Dasiānus** *cogn. vir.*: Dass- *l. 33. 36.* SALL. hist. frg. 4, 55 L. Hostilius (*coni. Ruhnken*) -us, inquies animi. *cf.* SCHOL. Cic. Gron. p. 331, 8 St. (*ad* Verr. 1, 6 'ille Achaicus') quidam -um, alii Pisonem dicunt (*aliter* l. 10 *et* Ps. ASCON. Verr. p. 207, 18 St.). AVELL. p. 571, 5 -us *presbyter ex Syria* (*a. 517*). CORP. VI 3416 Aurelius -us evok(atus) Aug(usti). 32542 b 17 (*sub Alex. Sev.*) M. Aur(elius) M. f. Aur(elia) Dassianus Cibal(is). III 3540 (*in Pannonia inf.*) *uxori* dom(o) Aq(uinco) . . . M. Vlp(ius) -us vet(eranus). INSCR. christ. Revue archéol. 18 (1911) p. 506 n. 164 (*in Moesia sup.*) ⟨Das⟩sianus senior . . . Dassianus iun. C(h)r(is)ti electus neofitus. [CORP. VIII 3210 *dele*; = 18313, *ubi* Bassianus *nunc legitur*.]

Dasmenus *cogn. vir. orig. illyr. cf.* Dasminus, Dazomenus; Dasius, Dasas *sim.* CORP. VI 31140 c 14 (*a. 104*) M. Vlp(ius) -us. XIII 7801/2 *v. p. 54, 56.* III 10212 (*in Pannonia inf.*) ⟨. . .⟩ -us. CONST. veteran. 61 p. 1986 (*a. 149*) int. 15 -o Festi f. Azalo. **101** *v. p. 54, 10.*

Dasmiānus *v.* Dasminus.

Dasminus *nom. vir. illyr. cf.* Dasmenus, Dasius *sim.* TAB. Peut. 7, 3 pr(a)esidio -i (*in Moesia sup.*). RAVENN. p. 192, 2 Dasmiani. *cf. Patsch, PW. IV 2221, 42.*

Dasm(us) *nom. vir. messap. cf.* Dasmenus, Dasminus, Dasum- (Dasim-), Dasius *al.*; *etiam* Dazas; *W. Schulze, Eigennamen p. 42 adn. 2.* CORP. IX 390 (= I² 748; *Canusii, a. 67 a. Chr.*) Medella -m(i) f(ilia).

Dasodunus *nom. vir. barb. in vasculo Raetiae.* CORP. III 14373⁴⁵ -us.

? **Daspaucanion** *loc. Ciliciae.* RAVENN. p. 92, 14 *sq.* Seleucothin, -on (daspaucomom *A*; Seleucia tracheia ad Calycadnum *coni. editores*).

Daspetiacus, -a, -um *adi. orig. celt., ut videtur.* PLIN. nat. 25, 157 optumae *radices acori* -c(ae)e Galatia; *trad.* -iace, -ice, daepetiace, despe//ie; *sed* DIOSC. 1, 2 ἀσπλήτιον *vel* σπλήνιον (ἄσπληνον *corr. Wellmann*); aspejon.

Dass⟨. . .⟩ *cogn. vir. inc.* CORP. VI 32563, 11 ⟨.⟩ Aur(elius) Dass⟨. . .⟩ *praetorianus. cf.* Dassius, Dassianus (*sub* Dasius) *sim.*

Dassarēnsēs, Dassarētae *v.* Dassaretii.

Dassarētii *pop. Illyrici. gr.* Δασ(σ)αρήτιοι *vel* Δεσαρήτιοι (*cf. adn. Mülleri ad* PTOL. 3, 12, 29). *cf.* Das(s)ius *sim.*; *Philippson, PW. IV 2221 sub* Dassaretis. LIV. 27, 32, 9 -orum (darsetiorum *P*) quosdam vicos. 31, 33, 3. 6. 8. 31, 40, 4. 32, 9, 9. 36, 10, 10 in -iis (36, 13, 1). 42, 36, 9 ad occupanda -orum et Illyriorum castella. 43, 9, 7 ad Lychnidum (lycidinum *V*) -orum. 45, 26, 16 Issenses et Taulantios, -orum (dasserent- *V*) Pirustas Rhizonitas, Olciniatas (*nomina in V corrupta*). *praeterea* **Dassarēnsēs:** LIV. 45, 26, 14 Scodrensibus et -bus et Selepitanis ceterisque Illyriis. **Dassarētae** (Δασσαρῆται): MELA 2, 55 Partheni[i] et Dasaretae prima eius tenent (*sc. maris Hadriatici*), sequentia Taulantii, Encheleae, Phaeaces. PLIN. nat. 3, 145 gentes Partheni et a tergo eorum -ae. 4, 3 Epiros . . . a tergo suo -as . . . liberam gentem . . . habet.

Dassen *v.* Resen.

Dassen . . . *nom. barb. in vasculis gallicis.* CORP. XIII 10010, 755 Dasseni, Dassen, Dassenna. *cf.* Dasien(us?).

Dassi⟨. ?.⟩ *cogn. vir. inc.* CORP. VI 32561, 14 C. Aur(elius) Dassi⟨. . .⟩ *praetorianus. cf.* Das(s)ius, Das(s)ianus.

Dassiānus *v.* Dasius *l. 33. 36.*

[**Dassimus** CORP. VI 2833 = Dassianus VI 32542 *l. 33.*]

Dassiolus *cogn. vir., cf.* Das(s)ius *sim.* CORP. V †8744 (*Concordiae*) Fl(avius) -us vetranus de numero Matiacorum iuniorum.

genet.? **Dassis** *nom. vir.* CORP. VI 3167 d. ⟨m.⟩ -is C⟨. . .⟩ mil. cl(assis) pr(aetoriae) ⟨. . .⟩.

Dassius *v.* Dasius.

Dastidius, -a *nom. gent. orig. messap. cf.* Dasto *et W. Schulze, Eigennamen p. 39 adn. 1; 437.* CORP. XIV 2115 (*Lanuvii*) ⟨.⟩ -us C. f. Celer pro honore ae⟨d(ilitatis)⟩, ⟨C.⟩ -us sp(urius) f. Apollinaris pater pro honor⟨e⟩ flamini. IX 708 (*Teani Apuli*) L. -o Amori.

Dasto *nom. mul. illyr. cf.* Dastidius *et W. Schulze, Eigennamen p. 38.* CORP. III 8551 (*in Dalmatia*) -o matertera. 14976⁷ (*ibid.*) -oni matri.

Dastraeus *mons Armeniae.* STRABO 12 p. 555 Δάστειρα. OROS. hist. 6, 4, 3 in minore Armenia iuxta montem -um. *cf. Baumgartner, PW. IV 2222 s.* Dasteira.

? **Dasuc**(. ?.) *nom. inc.* CORP. III 5295ᵃ (*in Norico*) Dasuc. Maximi⟨. . .⟩.

? gen. **Dasuī** *nom. figuli in vasculo gallico.* CORP. XII 5686, 300 (*periit*) of(ficina) -i. *cf.* Dasuvius?

Dasumia, Dasumiānus *v.* Dasumius.

Dasumilla *cogn. mul., cf.* Dasumius. CORP. X 2407 (*Puteolis, periit*) Fabia -a.

Dasumius (**Dasimius** *l. 59 sqq.*), -a *nom. gent. orig. messap. vel illyr. cf.* Daia, Dasas *sim.*; Dasius, Dasmenus *sim.*; Dasumilla; Dazas; *W. Schulze, Eigennamen p. 44. 45 adn. 1. gr. l. 30. 53 sqq.* Dasumm- *v. l. 30. 46* (*cf.* Dasummus). L. -us Tuscus *videtur fuisse auctor* TEST. Dasum. (Corp. VI 10229; *a. 108*); *cf. Groag, PW. IV 2223, 41; W. Schulze, l. l. p. 83 adn. 3. cf. etiam* TEST. Dasum. (Corp. VI 10229) 35 -ae Syche nutric⟨i⟩ (*cf.* 47) *et* 12 Da⟨sumia filia?⟩. *fortasse Cordubensis fuit; cf.* TEST. Dasum. 31 *et populares l. 56. ad eum pertinere videtur etiam* CORP. inscr. graec. 2876 (*Mileti*) ⟨Λ⟩ουκίου Δασουμμίου, *proconsulis Asiae; cf. praeterea adi.* Dasumianus *infra l. 75. huius filius adoptivus* (*cf. Groag, PW. IV 2222, 62; PIR. II 1 n. 10; Corp. XI p. 513*): CORP. XI 3365 (*Tarquiniis*) L. -o P. f. Stel(latina) Tullio Tusco cos., comiti August(i), auguri . . . legato pr(o) pr(aetore) provinciar(um) Germaniae superior(is) et Pannoniae superior(is) . . . leg(ato) provinc. Africae, quaest(ori) imp. Antonini Aug. Pii *eqs. cf.* VI 1526 (*suppletum*). [III 4117 (*in Pannon. sup.*) L. Tullio Tusco.] *huius filius*: CORP. VI 1400 M. -o L. f. Stellatina Tullio Varroni Lugudunenses. *praeterea in titulis*: CORP. VI 1057 III 31 (*a. 205*) Q. -i(us) Alcides *vigil.* 3149 M. -us Licinianus. 14173 -a Hosia. 14547 Q. -us Caesetius (*cf.* 16747). 16745 Q. -mi Agathopi. 16748 Q. -o Ianuario (*cf.* 16747). 16750 L. -o Octaviano. 16751 -ae ⟨. . .⟩. 16751 a -a Eraste. 16752 -a Myrtále . . . Q. -us Eucarpus patron(us) et Q. -us Phosphorus maritus. 16753 -ae Soteridi libertae . . . et coniugi . . . L. -us Callistus. 21909 -a Thais. 26754 -ae Harmationi (*cf.* 26755). 28567 -ae Charidi . . . -ae Charite fil(iae). INSCR. christ. Rossi Roma sotterranea II p. 185 Dasummia Quiriac[a]e (*i.* Cyr-; *saec. III vel IV*). CORP. XV 3827 (*in amphora*) -mi Epaphroditi. XIV 619 (*Ostiae*) ⟨D⟩asumius Iuven⟨is⟩. 2303, 10 (*in agro Albano*) Q. -u⟨s . . .⟩. 2408 III 1 (*Bovillis, a. 169*) -us Carus. 2782 (*Labicis*) Q. Fabius -us Quintianus. X 1295 (*Nolae*) L. -mi Germani. XI 3530 (*Centumcellis*) ⟨Da⟩sumius ⟨. . .⟩ . . . n(atione) Dalmata *classiarius Ravennas*. III 1476 (*in Dacia*) L. -o Prisco vet(erano). INSCR. graec. III 1029, 12 *sq.* (*a. 165—168*) Δασούμ(ιος) Θαλῆς πρ(εσβύτερος), Δασούμ(ιος) Θαλῆς νε(ώτερος), *sc.* Κυδαθηναιεῖς (*cf.* 626 Κύιντος Φά⟨βιος Δασού⟩μιος Θαλῆς Κ⟨υδαθηναιε⟩ύς). CORP. II 1089 (*in Baetica*) -ae L. f. Turpiliae. 1096 Q. -us C⟨. ?.⟩. 1801 -a Quinta. 5391 P. Dasu⟨mius⟩ Flam⟨. . .⟩, P. Dasu⟨. . .⟩ Nar⟨. . .⟩. 5392 -a Procne. 2273 (*Cordubae*) Q. -us Solox. *cogn.*: CORP. VI 3403 Aurelio -o mil(iti). *praeterea* **Dasimius,** -a: Dasimm- *l. 70.* CORP. VI 550 P. -us ⟨P⟩rimus. 3401 (= XIV 2255; *sub Sept. Sev.*) -us Firmin(us) corn(icularius). 16746 Q. -us Antiochus . . . et -ae Exsocheni coniugi . . . et Q. -o Felici lib. 16749 (*periit*) ⟨A.⟩ -us A. l. Nicephor(us) Dasim⟨ia⟩ Nyn⟨. . .⟩. IX 338 (*Canusii, a. 223*), 3, 14 L. -us Priscus. *ibid.* 4, 38 L. -us Iustus. 347 A. -o A. l. Sodalae Aug(ustali). 373 P. -us P. l. Zeno . . . P. -us P. l. Antaeus, P. -us P. P. l. Hilarus. 374 -a A. l. Syri⟨lla⟩ . . . A. -o A. l. Primigenio f. 415 Sex. -o A. f. Ouf(entina) Primo IIIIvir(o) aed(ili), IIIIvir(o) i(ure) d(icundo), quaestori. 689 (= I² 1708; *Herdoniis*) C. -us C. f. aed(ilis), praetor, Busia Sabuli f. -mi (uxor). 1250 (*Aeclani*) C. -o Firmo ⟨. . .⟩. 2279 (*Telesiae, periit*) Dasimmiae Antoniae. 2288 -a Sabina (*cf. W. Schulze, Eigennamen p. 83 adn. 3*). 3226 (*Corfinii*) M. -us Onírus . . . M. -o Fausto filio. X 6794 (p. 991; *in ins. Aenaria*) P. -us Primus. XI 53 (*Ravennae*) C. -us Titianus n(atione) Delmata. 54 L. -mi Valentis . . . nat(ione) Delmata. 72 A. -us Severus. 118 ⟨Das?⟩imius ⟨. . .⟩. *adi.* **Dasumiānus,** -a, -um: MAEC. dig. 40, 5, 36 pr. -o senatus consulto subvenitur his, quo cautum est de his, qui iusta ex causa abessent, ut nec libertas impediatur nec libertus eripiatur his, qui fraude careant (*cf.* MARCIAN. dig. 40, 5, 51, 4). *pertinet ad Dasumium Tuscum l. 24.* Dasumiāna *nom. mul.*: COD. Iust. 5, 11, 5 (*a. 293*) -ae. **Dasimiānus** *cogn. vir.* CORP. IX 338, 2, 42 (*Canusii, a. 223*) P. Clodius -us.

Dasummius, -a *v.* Dasumius *l. 30. 46.*

Dasummus *nom. vir. messap., cf.* Dasum(m)ius. CAPITOL. Aur. 1, 6 *Marci* familia in originem recurrens a Numa probatur sangui-

[*Reisch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

nem trahere, ut Marius Maximus docet; item a rege Sallentino Malemnio, -i filio, qui Lopias condidit.

Dasuvius, -a, -um *adi.* Tab. fund. Volceian. (Corp. X 407; *a. 323*) 5, 17 f(undus) -us. *cf. gen.* Dasui?

Dasyr(ia) *v.* dea Syria *s.* Syrius.

Dat(. . .) *nom. (cogn.) vir. inc.* Corp. VI 10056, 4 *bis.* 31119 C. Val. Dat. *praeterea* XII 5683, 74 (*in vasculo*) Dat⟨. . .⟩; *cf.* 75.

1. Data *v.* Datus.

2. Data *statio Armeniae vel Mediae.* Ravenn. p. 63, 19. *cf. Tomaschek, PW. IV 2224; etiam Weißbach, PW. IV 2226 s.* Daththa.

Datam *v.* Dathan.

Datamēs *nom. vir. pers. gr.* Δατάμης. *genet. non invenitur; dat.* -i: Nep. Dat. 5, 3. 8, 3. 11, 4; *acc.* -en: Nep. Dat. 2, 3. 3, 5. 5, 1. 8, 6. 9, 1. 10, 2. 11, 1. 3; *abl.* -e: Nep. Dat. 2, 4. 10, 2. *satrapa regis Persarum saec. IV a. Chr., cuius vitam scripsit* Nep. (*cf. Judeich, PW. IV 2224*): Nep. Dat. 1, 1 -es, patre Camisare, natione Care, matre Scythissa natus. *al.* Frontin. strat. 2, 7, 9 -es, dux Persarum.

Datamissa *statio Armeniae.* Tab. Peut. 11, 2 Ravenn. p. 74, 11. *cf. Tomaschek, PW. IV 2225.*

Datan *v.* Dathan.

?**Datano** *dat. nom. vir.?* Corp. V 3079 (*Patavii, periit*) Sestilano . . . -o.

Dataphernēs *nom. vir. pers. gr.* Δαταφέρνης. Cvrt. 7, 5, 21 -em. 7, 5, 22 -en. 8, 3, 16 -en. Epit. Alex. 5 -en (bat- *cod.*). 23 -en. *cf.* Catenes *et Kaerst, PW. IV 2226.*

Datdo *nom. vir. celt., cf.* Dado. Ven. Fort. vita Radeg. 13 ad cellam venerabilis -nis (dadonis *unus ex codd.*).

Dates *nom. vir.* Corp. VI 9246 -es L. Písonis cellarius.

Dathāmus *v.* Dathan.

Dathan *nom. vir. hebr.*, דָּתָן. *gr.* Δαθάν (Δαθάμης Ios.). *indecl.; sed genet.* -ae: Avg. c. Cresc. 3, 19, 22 (= 3, 21, 24. 3, 53, 59. 4, 2, 2 c. Gaud. 1, 39, 54; epist. 108, 5 *v. l.*); *dat.* -ae: Avg. c. Petil. 1, 24, 26. Datan: Lib. geneal. chron. 1, 176, 326; *etiam al. in codd.* Datam *l. 47.* Datha: Itala deut. 11, 6 (Lugd.). Dathāmus: Cypr. Gall. num. 436. Darban: Not. Tir. 129, 19. Hier. nom. hebr. p. 17, 18 -n (-m *FH*) donum eorum sive sufficiens donum. **1** *filius Eliab, qui obstitit Moysi cum Abiron fratre et Core et a terra devoratus est; cf. Encycl. bibl. I 1017; Onom. II p. 596, 77 sq.* (*adde*: Vvlg. Sirach 45, 22 Cypr. Gall. num. 436 Avg. epist. 93, 28 Papyr. Marini 1 p. 2; *l. 31*). *praeterea memoratur*: Itala (Lugd.) *et* Vvlg. num. 16, 12 -n et Abiron (16, 25. 27. 26, 9 deut. 11, 6 Itala [omnes codd.] *et* Vvlg. psalm. 105, 17 Clem. ad Cor. 4 Hil. in psalm. 68, 22 Heges. 1, 44 l. 195. 5, 16 l. 170 Avg. epist. 87, 4 bapt. 3, 18, 24 Svlp. Sev. chron. 1, 21, 1 Lib. geneal. chron. I p. 176, 326 Cassiod. Ios. antiq. 4, 2 p. 90 *sqq.* Bas. Verec. in cant. 3, 7. 4, 14 Facvnd. defens. 6, 5 Ps. Primas. in II Tim. p. 676[A] Not. Tir. 123, 260). Ps. Cypr. adv. Iud. 2 -n amabant. Avg. bapt. 1, 16, 25. **2** *accusator Christi*: Gest. Pilat. 1, 1 Datam (*v. l.* datan, dathan; *gr.* Δαθαής; *copt.* Dothaim).

Dathara *v.* Tharthan.

Dathema *loc. Palaestinae; cf. Benzinger, PW. IV 2226.* Vvlg. I Macc. 5, 9 *Israelitae* fugerunt in -an munitionem (Itala Sangerm. 15 -a; *εἰς Διάθεμα Vat.; Δάθεμα Alex.*). Cassiod. Ios. antiq. 12, 12 p. 353 Bas. ad -am castellum (*sic ed. Bas.; trad.* deathema *aut* diathima. *cf. Niese ad* Ios. antiq. 12, 330, *ubi legitur* Διάθημα).

Dati⟨. . .⟩ *cogn. inc.* Corp. VI 21934 Aur(eli . .) Dati⟨. . .⟩. *cf.* Dativus *al.*

Datia *v.* Dacia (*p. 4, 51. 78 sqq.*).

Datiānus, -ē *v.* Datius. **Datība, -us** *v.* Dativus.

1. Dāticus, -a, -um *v.* Dacicus *p. 6, 36.*

2. Daticus, -a *nom. barb.* Corp. II 6311 (*in prov. Tarrac.*) Britto Vloq(um, *sc. gentis*) -c(i) *filius.* *cf.* XIII 10010, 3113 b (*in vasculo gallico*) Datic.? Martyrol. Hier. 8 Id. Mai. (*Constantinopoli*) -ae.

Datilla *cogn. mul. cf.* 1. Datus, -a. Inscr. christ. Rossi I n. 737 (*a. 447*) h(a)ec -ae h(onestae) f(eminae) domus est.

Datilum *loc. Arabiae Felicis.* Ravenn. p. 56, 4.

Datilus *nom. vir. barb. cf.* Datina; *etiam* Datius? *an i. q.* Datillus? Corp. VIII 25898 (*in prov. procos.*) d. m. s. M. -us.

Datina *cogn. mul. barb. cf.* Datilus; *etiam* Datius? Corp. VIII 2824 (*Lambaesi*) *Iulia* -a. 9122 (*in Mauretania Caesar.*) Valeria -a.

Dātis *nom. vir. pers. gr.* Δᾶτις. *acc.* -im *l. 73 sq. 76*; -in *l. 77. abl.* -e *l. 75.* *dux Persarum, apud Marathonem victus* (*cf. Swoboda, PW. IV 2227*): Nep. Milt. 4, 1 -im . . . et Artaphernem. 5, 4 -is. Pomp. Trog. prol. 2 per -im et Tisaphernem (*cf.* Ampel. 15, 9 -e et Tisapherne). Plin. nat. 35, 57 iconicos duces . . . barbarorum -im, Artaphernen *pictos in tabula Panaeni fratris Phidiae.* *persona ficta*: Val. Fl. 6, 65 -in . . . misit in arma Daraps, acies quem Martia circum Gangaridum *erat.*

Datīva *v.* Dativus.

Datīvilla *cogn. mul., cf.* Dativus. Corp. V suppl. ital. 496 (*prope ostium Padi*) Iuliae Statiliae -ae.

Datīvius, -a *nom. gent., cf.* Dativus. Corp. XIII 6705 (*Mogontiaci*) -us Victor dec(urio) civit(atis) Taun⟨ens(ium)⟩.

Datius *nom. (cogn.) vir. barb. gr.* Δάτιος. *fort. cf.* Datilus, Datina; *v. etiam Schönfeld, Wb. der altgerm. Pers.- u. Völkern. p. 71.* *distingui non possunt* -us *et* Dati(v)us. -us, *episcopus Mediolanensis, saec. VI*: Lib. pontif. p. 145, 24 Vict. Tonn. chron. II p. 203, 554, 3 Cassiod. var. 12, 27 Greg. M. dial. 3, 4 Epist Austras. 5 Facvnd. c. Moc. p. 862[D]; *sed* defens. 4, 3 Dacium. Corp. X 3483 (*Miseni*) L. Fulvius -us proreta cl(assis) pr(aetoriae) Mis(enensis). XIII 3262 = 10027, 72 (*in vase*) -us *gladiator.* 10010, 756 (*in vasculo gallico*) -us fec(it) (*cf.* III 12014, 248). II 830 (*in Lusitania*) L. Ael(ius) -us. VIII 207 (*in prov. Byzacena*) Vi (?) -us. 4802 (*in prov. procos.*) Elius -us. 10587 *v. infra l. 53.* 26317 -us Octavius Solutor. 24734[a] (*Carthagine*) -us. 7744 (*Cirtae*) P. Sittius -us. Martyrol. Hier. 12 Kal. Febr. (*Bern. Ept.*, -cii *Wiss.*) *cf.* 9 Kal. Febr. Dati. **Datiānus** *nom. (cogn.) vir. gr.* Δατιανός. *v. etiam* Dacianus *et* Tatianus. **1** Censorius (*cf. l. 18*) -us *Antiochenus, cos. a. 358* (*cf. Seeck, PW. IV 2226, ubi v. testimonia graeca; Ruggiero, Diz. epigr. II 991*): Amm. 17, 5, 1 Cod. Theod. 1, 5, 6. 11, 1, 1 -us . . . v(ir) c(larissimus) patricius. *al.* Chron. min. (*cf. III ind. p. 522*) Cod. Iust. 3, 26, 8 *al.*; Corp. VI 750 *sqq.* IX 1009. III 2654. XI 5434 Censorio ⟨Datia⟩no e⟨t⟩ Ner⟨atio Ca⟩ereal⟨e cons.⟩. *cf.* Lib. pontif. p. 58, 20 (*a. 314—335*) in civitate Ant[h]ioc(h)ia domus -i. **2** Corp. VIII †20600 (*in Mauretania Sitif., a. 359*) -i *martyris.* **3** Symm. epist. 3, 38 (*a. 397*) -o honesto viro. **4** *episcopi* (*etiam haeretici*): Conc. Carth. a. 411 Mansi 4, 94[B] -us episcopus plebis Legensis *Numidiae.* 4, 131[A] -us episcopus Tamicensis. 4, 160[A] -us (*sed* p. 94[A] Donatianus) episcopus Teleptensis. Avg. in psalm. 36 serm. 2, 20 -us Camicetensis episcopus. Avell. p. 328, 8 -us *Afer* (p. 330, 13 [= Epist. pontif. 892]. *cf. etiam* Fvlg. Rvsp. epist. 15 tit. Petr. Fulg. Rusp. epist. 16 tit.) Canon. Migne 67, 208[C]. **5** *in titulis*: Corp. V 5559 (*infra lacum Verbanum*) -o. VIII 111 (*in prov. Byzac.*) Valgio -o. 635 L. A⟨nn⟩ius -us. 23491 L. M⟨. . .⟩ius -us. 4693 (*in prov. procos.*) Apulaeius -us Ponponianus. 16878 ⟨.⟩ Saturius -us Pomponianus. 3272 (*cf.* p. 1741; *Lambaesi*) M. Vettius M. f. -us m(iles). 17903 f 14 (*in Numidia*) Antonius -us. **6** Martyrol. Hier. 3 Kal. Mart. *al.*

Datianē *cogn. mul.*: Corp. VIII 4615 (*in Numidia*) Iulia -e.

Datīvus, -a *nom. et cogn. vir. et mul., praecipue in Africa usitatum.* *cf.* dativus, 1. Datus. *scriptura recentior* Datibus, -ba (*v. infra titulos ipsos*) *quod extra Africam praevalet, in Africa rarius invenitur, id mihi potius cum aetate titulorum quam cum regionum ratione scribendi cohaerere videtur*; Dati(v)us *v. sub* Datius. -í- *v. l. 77.* *nom.* -os *l. 58.* *gen. fem.* -ais *p. 59, 7.* Cypr. sent. episc. 15 -us a Badis *vel* Vadis (*cf.* Avg. bapt. 6, 22, 38). *fort. idem* Cypr. epist. 76 tit. Nemes. Cypr. epist. 77 tit. Cypr. epist. 22, 3 -a. Mirac. Steph. 1, 6 hominem (*sc. Afrum*) . . . cui nomen -us est. Passio Saturnini 2 -us qui et Senator *martyr Africanus a. 304. cf.* Martyrol. Hier. 8 Kal. Ian. 7 *et* 5 Kal. Febr. *al.* Conc. Carth. a. 411 Mansi 4, 139[B] -us episcopus Novapetrensis. 4, 145[A] -us episcopus Visensis. Vict. Vit. 3, 24 -a. Martyrol. Hier. 8 Kal. Mart. 8 *et* 6 Id. Mai. -(a)e. *in titulis*: **1** *viri*: **a** *nom.*: Corp. VI 16754 -bus P. Tauri ⟨ver⟩na filio -bo fecit. XIV 255 II 30 (*Ostiae*) -us vilicus. [XIII 3262 *v. supra l. 7.*] VIII 806 (*in prov. procos.*) ⟨. . .⟩ -i cur⟨. . .⟩ (*de appellativo cogitat Mommsen* 12269. *cf. etiam* 12277 = 807 -us ⟨curator⟩ reip(ublicae) iterum. 12279 cura -i). 14548 (= 10587) -us. †13606 (*Carthagine*) -bus (*item scr.* †13607 *sq.* †13988. †25176. 25215). 25215 a -vi ⟨. . .⟩. 19553 (*in Numidia*). 10481, 2 (*in signaculo vel anulo* [*cf.* p. 2277]) -us Nicolai s(ervus). Inscr. Marshall, catal. of the finger rings in the Brit. Mus. (London 1907) p. 190 n. 1204 (*saec. III—IV*) -i. **b** *cogn.*: Corp. VI 3009 Salvius -us *vigil.* 31141 b 18 (*a. 106*) T. Fl(avius) Dativos. Epist. donat. Iren. (Corp. VI 10247, *a. 252*) 11 Claudio -o. Corp. XV 7532 (*in fistula, saec. III*) Sep(timius) -bus. XIV 256, 88 (*Ostiae*) Pomponius -bus. *ibid.* 338 Staterius -bus. Inscr. Notiz. degli scavi 1903 p. 535 (*in Sardinia*) P. Pompeio -o. Const. veteran. 112 p. 2328[72] (*a. 173, ibid.*) extr. 7 Ti. Iuli -i. Corp. XI 4091 (*Ocriculi*) C. Iunio C. f. Pal(atina) -o ⟨q(uin)q(uennalis)?⟩ potes(tatis). 6850 (*Bononiae*) Sex. Gresius -us. VIII 827 (*in prov. procos.*) T. Racilio Tertullo -o L. Racili Felicis Lampadari flam(inis) perp(etui) filio. 4947 L. Calpurnius -us. 4994 C. Herennius -us. 12379 (= 861) P. Cornelius Marcelli fil. Pap(iria) -us *aedilis.* 14318 Q. Licinius -us. 16527 A. Pompeius -us. 16588 Cornelius -us. 17198 M. Vlpius -us . . . *Anicia* -a. 24840 b (*Carthagine*) ⟨. . .⟩senna -us. 24934 M'. Iulius -us. 2564, 2, 71 (*in castris Lambaesitanis sub Elagabalo*) Sempronius -us *miles.* 3022 (*Lambaesi*) Q. Aemilius -us. 7158 (*Cirtae*) Valerius Dat⟨iv⟩us. 11469 (*in prov. Byzac.*) C. Gessius -us. *nota loco gentilicii*: Corp. VI 1063, 13 (*a. 212*) -bus Baianus (*col.* II 12 -be Baiane). **2** *mulieres*: **a** *nom.*: Corp. VI 35085 -bae fil. Inscr. christ. Rossi I n. 644 (= Carm. epigr. 685; *a. 425*) -a . . . v. 1 cum prima -ae suboles monstraret gaudia cara. Corp. VIII 3570 (*Lambaesi*) -íve sor(ori). 18973 (*in Numidia*). 2071 (*in Numidia vel prov. procos.* [*cf.* p. 1591]). 12498 (*Carthagine*). †14145 -ba (*item* †25252). 16968 (*in prov. procos.*) -ae Primuli fil. †23020, 6 (*in prov. Byzac.*) -ba. 20721 (*in Mauretania Caesar.; a. 228*). **b** *cogn.*: Corp. VI 16755 ⟨. . .⟩ccia -ba. 19308 Antistia -a. 35947 ⟨. ?.⟩ -be co⟨niugi⟩. XIV 616 (*Ostiae*) Iulia -ba. 637 Antilia Da[n]tiba. 1711 Valeriae -b(a)e. X 3010 (*Puteolis*) Titia -ba. XII 5815 (*Arelate*) Pompeiae -ae. XIII 5697 (*in Germania sup.*)

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Aeli(a)e -b(a)e. VIII 2979 (*Lambaesi*) Tannonia -a. 3552. 3628. 3984 Pomponia -a... Pomponius Datus frater. 4370 (*in Numidia*) Oc(...) -a. 4618 Octavia -a. 5613 Mallia M. f. Quir(ina) -a. 6194 Aemelia (*sic*) -a. 7225. 17740. 18611 (= 4452). 18772. 19243. 4733 (*in prov. procos.*) Iulia -a. 14802 Pulia -a. 16584. 17198 *v. p. 58, 69.* 8532 (*in Mauretania Sitif.*) Arriae -ae. 8533 Coccaeia -a. 8676 Flavia Dailua (*sic; lege* -a). †20301 (*a. 349*) depossionis (*sic*) Dativais qui (*sic*) et Saguntinais. 20743 (*in Mauret. Caesar.; saec. III*) Vlpia -a. 11581 (*in prov. Byzacena*) Clodia -a. 11586.

1. ⟨D⟩atos *opp. Thraciae prope Philippos, Δάτος* (*Δάτον*). *cf. Philippson, PW. IV 2229.* PLIN. nat. 4,42 -os (batos *codd., vulgo; corr. Harduin*). *dele igitur vol. II p. 1787, 73.*

2. Datos *nom. in vasculo gallico.* CORP. XIII 10010, 757.

Datōsus *nom. vir. cf.* Dativus, 1. Datus. CORP. VIII 10572 (*in prov. procos.*) -us disp(ensator).

?gen. **Dattī** *nom. vir. barb.* CORP. VIII 27239 (*in prov. procos.*) Venusta -i Taegė filiae (*sic*).

Dattovir *cogn. vir. celt.* CORP. XII 2770 (*in agro Volcarum*) ⟨Ae?⟩m(ilius?) -r.

Datucio(s?) *nom. vir. celt. in vasculo gallico.* CORP. XIII 10010, 758. *de suffixo cf. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1410.*

Datula *v.* Datulus.

Datuleus *cogn. vir. cf.* Datul(l)us, 1. Datus. CORP. VIII 19043 (*in Numidia*) Q. Pomponius -us.

Datullus *cogn. vir. cf.* Datulus, 1. Datus. CORP. VIII 17903 f 11 *sq.* (*in Numidia, in albo decurionum Thamugad.*) Gaiulus -i, Vitalis -i, *sc. filii.* 20525 (*in Mauretania Sitifensi*) Flavius -us.

Datulus, -a *nom. (cogn.) vir. et mul. cf.* Datullus, 1. Datus. CORP. VIII 20378 (*Sitifi Mauretaniae*) P. Geminiu⟨s⟩ P. f. Arnens⟨i⟩ -us. MARTYROL. Hier. 4 Non. Iun. (*Romae*) -ae. 15. 14 Kal. Ian. (*in Africa*) -i.

Datuorius *cogn. vir.* CORP. VI 32557 (*sub Decio*) ⟨...⟩ -us *miles praetorianus.*

1. Datus, -a *nom. et cogn. vir. et mul., in Africa usitatissimum. cf.* datus *particip.*, Dativus, Datul(l)us *sim. gr. l. 37. 39.* SVET. Nero 39, 3 -us Atellanarum histrio. CASS. DIO 78, 15, 3 *τὸν μὲν γὰρ Ματερνιανὸν τόν τε Δάτον . . . διεχρήσατο Macrinus* (*a. 217*). *fort. idem*: PAPYR. Berol. I n. 159, 6 (*a. 216*) *τοῦ οὖν λαμπροτάτου ἡγεμόνος Aegypti Οὐαλερίου Δάτου* (*cf.* 266, 16 Britann. III n. 935, 4). COD. Iust. 6, 2, 7 (*a. 228*) -o. MARTYROL. Hier. 6 Id. Mai. -i (*cf. etiam* Datius, Dantus). *in titulis*: **1** *viri*: a *nom.*: CORP. III 2306 (*in Dalmatia*) -o filio . . . -us. VIII 14735 (= 13300; *Carthagine*). 24904 -us Blossiani ser(vus). 14941 (*in prov. procos.*) -us Cenute sacerdos. 15481 *v. p. 1, 34.* 17224 Tib. Claudius Silvanus -i fil. 17305 Bari⟨g⟩bal Da⟨t⟩i (f.). 23903 -us Saturn⟨i⟩ni Giddinis *f.* 24080. 25873 (= 10616) -us Lenti Cestoris. 26819 -us Primi Tironis. 6746 (*in Numidia*). †7924 -i *martyris.* 9200 (*in Mauretania Caesar.*) -us Felicis miles coh(ortis) II Sardorum. 20320 (*in Mauret. Sitif.; an appell.?*). 20431 (= 10908). **b** *cogn.*: *1) cum praenomine*: CORP. VI 1058 (*a. 210*) v 58 P. Sulpicius -us *vigil.* 32526 (*a. 197/8*) i II 12 Q. Aemilius Q. f. Pal(atina) -us Ost(ia) *praetorianus.* 32563, 7 T. Heren⟨ni⟩us -us *domo* Tu⟨...⟩. XIV 246 (*Ostiae, a. 140*) VII 46. 251 (*a. 192*) VI 10. 16. VII 10. XI 5228 (*Fulginiis*), 11 C. Hispellas -us. V 8321 (*Aquileiae*) Veronensis C. Poblicius -us. III 4472 (*in Pannonia sup.*) M. Iul(ius) -us mil(es). VIII 221 (*in prov. Byzacena*) M. Pontius -us iunior. 274. 11399. 23399 C. Iulius -us *fullo. praeterea* III 3680 M. Granio -o vet(erano) . . . domo Africa Sufet(u)la. CORP. VIII 1009 (*Carthagine*). 1603 (*in prov. procos.*) T. Nonius -us Albanus. 1735 M. Laelius Q. f. -us. 1748 (*cf.* p. 1523) Sex⟨tus⟩ Pom⟨peius⟩ -us. 4804. 5305 C. Arrius Nepotis fil. Sabinius Papir(ia) -us aedil(is *vel* -icius). 5389. 15585 C⟨n.⟩ Corn(elius) -us dec(urio), sacerdos Cerealium, arc(arius), aed(ilis), pra(e)f(ectus) iuris d(icundo), pro IIvir(o). 15875. 16557. 27245. 2527 (*in castris Lambaesitanis; a. 198*). 2565 a 10. 2567, 31. 2568, 66. 2569, 24. 18068 (*a. 198*), 25. 3232 (*Lambaesi*). 3248. 3325. 3532. 3619. 3642. 3822. 18211 (= 4100). 18298 L. Fabius Da[da]tus. 18465. 2339 (*in Numidia; sub Pio*) ⟨T.⟩ Aelius Aug ⟨lib.⟩ -us. 5976. 6393. 17742. *2) sine praenomine*: CORP. VI 349 ⟨.?. ius⟩ -us. VIII 343 (*in prov. Byzacena*) Caelius -us puer. 11383. 23261/2. 5388 (*in prov. procos.*). 14918 Caecilius -us sacerdos. 15074 Caecilius Daius (*sic*) Frontonis f. 15292 ⟨...⟩us -us. 17007. 17475. 26615, 9 LEX colleg. cornic. (Corp. VIII 2557) b 15 CORP. VIII 2564 (*in castris Lambaesitanis; sub Alex. Sev.*) 1, 4. 6. 9. 2, 53. 66 EPIST. procur. de aq. Sald. (Corp. VIII 2728) 5 (*cf.* 70. 78) CORP. VIII 3448 (*Lambaesi*). 3624. 3635. 3636. 3786. 3984 *v. supra l. 2.* 6310 (*in Numidia*). 6531. 8282. 19089. 9149 (*in Mauretania Caesar.*). 9910. **2** *mulieres*: CORP. VI 9891 -a sericar(.?.). 10873 Aelia -a. 14389 -⟨a⟩. XIV 1593 (*Ostiae*) Fl(avia) T. f. -a. IX 260 (*Genusiae*) Sextiliae P. l. -ae. III 14358[18] a (*in Pannonia sup.*) Octavia -⟨t⟩a. VIII 11981 (*in prov. Byzac.*) Tatteia -a. 12023 Cassia C. ⟨f.⟩ -a. *praeterea* IX 3365 -ae Iuliae filiae nata regione Adrumeto. VIII 24712 (*Carthagine*) Attia -a. 16889 (*in prov. procos.*) Fannia -a. 3136 (*Lambaesi*) Helvia -a. 4058 Numitoria -a. 20889 (*in Mauretania Caesar.*) Stat⟨i⟩(a)e -(a)e . . . sorori. *compositum*: Adeodatus.

2. Dātus *sing. gentis ignotae, fort. Scythicae, sensu collectivo.* MART. BRAC. in bas. 13 Pannonius, Rugus, Sclavus, Nara, Sarmata, -us, Ostrogotus *alii* . . . nosse deum gaudent.

Datusa Cappadocum lingua Ianuarius mensis dicitur GLOSS. V 187, 30.

Datysus *nom. martyris.* VICTRIC. 22 curat . . . Mediolano . . . -us.

Dau⟨. . .⟩ *cogn. vir. (?) inc.* CORP. VI 13645 C. Brut⟨. . .⟩ Dau⟨. . .⟩.

Davana *v.* Dabana.

Davara *collis Tauri montis.* TAC. ann. 6, 41 duos colles, quos barbari insederant (minori Cadra, alteri -a nomen est).

Davarēs *v.* Bavares *vol. II p. 1790, 29.*

Davarius, -a *nom. gent., orig. celt.* CORP. XII 799 (*Arelate*) Sex. -ri Martioli. *cf.* Daverius.

Daucei *vel* **Daucetus** *v.* Dancetus.

Daucius, -a, -um *adi.* VERG. Aen. 10, 390 vos . . . -a, Laride Thymberque, simillima proles, *occisi a Pallante.*

Daudatus *nom. vir.* CONC. Const. a. 536 Mansi 8, 909[B] monasterii Petri sive Valentini et -i prope sanctos apostolos.

Daveldes *nom. vir. barb.* INSCR. christ. Leblant Nouv. rec. 272.

Daverius *nom. vir. celt.* CORP. XII 1144 (*Aptae*) -ri⟨...⟩. 1285 (*Vasione*) Ioventius (?) -ri f. *nom. gent.*: CORP. XII 2448 (*inter Augustum et lacum Lemannum*) L. -us M⟨. . .⟩. 2679 (*Albae Helvorum*) -us Eutyches. *cf.* Davarius.

Davero *fluv. Asiae minoris.* RAVENN. p. 114, 2. *cf. Tomaschek, PW. IV 2230.*

Daversī *pop. Dalmatiae; cf. Patsch, PW. IV 2231.* PLIN. nat. 3, 143 *in conventu Naronensi* -i (*trad.* duersi, dauuersi, dauciersi, dauciaersi, dacim eyssi; Daursi *Barbarus, Mommsen*). *sing.* -us: CONST. veteran. 23 p. 859 (*a. 93*), 24 (26) Veneto Diti f. -s(o). *cf.* CORP. XIII 7507 (*in Germania sup.*) Annaius Pravai f. Daverzus mil(es) ex coh(orte) IIII Delmatarum. *praeterea*: LIV. 45, 26, 14 Daorseis quoque immunitatem dare, quod relicto Caravantio cum armis ad Romanos transissent. *gr. Δαορσοί nummi et* POLYB. 32, 9, 2 (*codd. δαοσσῶν*), *Δαούρσιοι* PTOL. 2, 16, 5, *Δάρσιοι* APPIAN. Ill. 2 (*codd. δάρσοι; corr. Schweighäuser*), *Δαόριζοι* STRABO 7 p. 315; *cf. etiam W. Schulze, Eigennamen p. 180 adn. 3.*

Daverzus *v.* Daversi. **Davī** *v.* Dahae *p. 13, 1.*

abl. **Davianō** *statio Galliae Narbonensis.* ITIN. Burdig. p. 555, 4 mutatio -o. *cf. Ihm, PW. IV 2232.*

Davica *nom. in vasculis Gallicis.* CORP. XIII 10010, 759 -a *vel* Davic⟨...⟩, Da⟨...⟩. *cf.* VII 1336, 403 (*in vasculo*) Davici m(anu).

David *rex Iudaeorum*, דויד (דָּוִד); *cf. Encycl. bibl. I 1019. gr. Δαυίδ* (*sic etiam* LXX; *δαδ codd.*), *praeterea Δαυείδ, Δαβίδ, indecl.; Δαυίδης* IOS. Davit: INSCR. Bullett. di archeol. crist. 1869 p. 62 s (*Romae, saec. VI—VII*); *hic illic in codd.* (*gr. p. 62, 21*). -d *in titulo v. p. 62, 20.* *interpretationes hebraicae*: HIER. nom. hebr. p. 35, 11 -d fortis manu sive desiderabilis (*cf.* p. 61, 9. 68, 13. 77, 29. 79, 5 AVG. in psalm. 34, 1 c. Faust. 22, 87 EVCHER. instr. 2 p. 142, 12 CASSIOD. in psalm. 2 praef. ISID. orig. 7, 6, 64 GLOSS. V 355, 70. 404, 46). HIER. nom. hebr. p. 74, 3 -d desiderabilis (*cf.* p. 80, 16. 81, 11). tract. in psalm. 16 p. 140, 4 -d interpretatur fortis manu (*cf.* 131 p. 243, 7 in Os. 3, 5 p. 33 AVG. serm. ed. Mai 120, 6 in psalm. 17, 1. 33, 4. 59, 3. 96, 2. 131, 3. 142, 2 CASSIOD. in psalm. 27 praef. 34 praef. GREG. TVR. Franc. 2 pr. GREG. M. moral. 3, 55 ISID. in II reg. 2, 1 GLOSS. IV 48, 11). PS. AMBR. apol. Dav. II 7, 39 -d Hebraei excelsum dicunt, Latini humiliatum interpretantur. OP. imperf. in Matth. 1 p. 620 -d autem interpretatur sufficiens manu vel dilectus . . . et in bello fortis *eqs.* *indecl.* (*cf.* PRISC. gramm. II 148, 40; *Neue-Wagener I*[3] *p. 875 sq.*); VVLG. *fere millies, sed* I reg. 20, 3 et iuravit rursum -di, *sc. Ionathas.* I par. 21, 5 deditque -di numerum eorum, quos circuierat, *sc. Ioab.* 21, 9 locutus est dominus ad Gad, Videntem -dis (*ὁρῶντα* LXX *Vat.*; *δαυιδ add. Alex.*). 21, 18 praecepit Gad, ut diceret -di; *quibus locis nomine declinato structura verborum clarior fit* (*cod. Amiat. ubique* -d); *praeterea gen.* -dis: IVVENC. 1, 121. 151. 166. 2, 105. 3, 356. 639. 647. 4, 47 GAVDENT. serm. 10 p. 916[A] BACHIAR. repar. laps. 8 (*ibid. etiam indecl.*). 13 (*item*). 14 MAX. TAVR. serm. 20 p. 264[D]; *acc.* -da: IVVENC. 1, 149. 2, 570; -dem: BACHIAR. repar. laps. 21; *abl.* -de: BACHIAR. repar. laps. 6. *de prosodia* (*cf. p. 62, 23*): Dāvīd: IVVENC. *l. 65 sq.*; PRVD. ham. 563 PAVL. NOL. carm. 32, 6; *positione producta altera syllaba*: CARM. adv. Marc. 3, 130 COMM. apol. 452. 454 PRVD. cath. 12, 96 ditt. 73 PAVL. NOL. carm. 24, 521. 31, 414 ORIENT. comm. 1, 470 VEN. FORT. carm. 2, 6, 14. 9, 2, 31. 101. 135 ARATOR act. 2, 676. *in fine versus*: IVVENC. 4, 48 (*nom.*) ANTH. 493, 3 AVSON. *p. 61, 10* PRVD. ditt. 77 psych. 386 PAVL. NOL. carm. 6, 23. 166. 17, 116 VEN. FORT. carm. 2, 4, 34 ARATOR act. 2, 221. Dăvīd (*pede primo*): COMM. apol. 269. 509. 1054 DRAC. laud. dei 2, 664 satisf. 158 EVG. TOLET. satisf. 134. Dăvīd(?): COMM. apol. 417. *cf.* PAVL. NOL. carm. 24, 599 Saul in hoc deficiat et regnat Dăvid. GRAMM suppl. 66, 9 propria nomina . . . multorum hominum, quae non habent nisi cognominata vocabula ut . . . -d, Salomon.

ITALA psalm. 17, 51 (omnes codd. *et* VVLG.) *al.* VVLG. Ruth 4, 17 *Obed* est pater Isaï, patris -d *al.* (*imprimis cf. a* I reg 16, 13 *usque ad* III reg. 2, 10). *passim apud* ECCL. *et in chronicis; ex quibus pauca dedi memorabilia.*

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Tert. scorp. 8 ut canit -d (adv. Hermog. 29 Ps. Cypr. adv. Iud. 2 Evagr. vita Anton. 51 Hier. epist. 54, 3, 2. 59, 5, 2 Isid. orig. 1, 39, 17. *cf.* Tert. adv. Marc. 4, 35 apud -d canebatur [5, 18]. Ivvenc. 1, 149 -da canorum. Ven. Fort. carm. 2, 6, 14 quae concinit -d). Lact. inst. 4, 8, 14 *-d* divinorum scriptor hymnorum (*cf.* epit. 37, 7). Hil. in psalm. 68, 19 cum in Abraham semine omnes patriae gentium benedicendae sunt. cum ex -d utero aeterni regni dominus praedicatur. in Matth. 21, 3 osanna hebraico sermone significatur 'redemptio domus -d' (*sed cf.* Hier. epist. 20, 1). Avson. 153 (= Pavl. Nol. carm. 5), 84 consona quem (*i. Iesum*) celebrant modulati carmina -d. Heges. 1, 1, 8 *al.* Hier. epist. 53, 8, 17 -d, Simonides noster, Pindarus et Alcaeus, Flaccus quoque, Catullus et Serenus, Christum lyra personat et in decacordo psalterio ab inferis excitat resurgentem. 55, 3, 5 in Salomone sapientia, in -d bonitas, in Iob patientia *eqs.* chron. a. Abr. 941 (Iord. Rom. 41). 981. 2112. Avg. civ. 16, 43 de temporibus ... regum, quorum quidem Saul primus est, sed -d praecipuus et sacramento habetur et merito. 17, 14 erat autem -d vir in canticis eruditus, qui harmoniam musicam non vulgari voluptate, sed fideli voluntate dilexerit *eqs.* Cassiod. Ios. antiq. 6, 10 p. 160 Bas. *sqq.* *appellatur* rex: Filastr. 17, 2 beatum regem. Ambr. epist. 37, 26. 41, 25 Hier. epist. 65, 1, 4. 112, 2 Vvlg. II reg. 3, 31 *sq. et saepe.* Avg. civ. 17, 3. 4. 8—10. 12. 14. 19. 18, 28 epist. 87, 9 in psalm. 51, 3 doctr. christ. 3, 21, 30 Cassian. instr. 12, 11, 1 conl. 13, 12, 6. 13, 13, 2. 17, 19, 3. 5 *sq.* Leo M. serm. 67, 1 Epist. pontif. 664 (Avell. p. 390, 16) Lib. geneal. chron. I p. 191, 593 Cassiod. Ios. antiq. 1, 22 p. 21 Bas. Facvnd. defens. 6, 1 sancto regi. Ps. Primas. in Hebr. Migne 117, 914D. propheta (*vel in prophetis ducitur*): Tert. scorp. 8 resurr. 20. Lact. inst. 4, 13, 18 -d, quem praeter ceteros prophetas vel maxime legunt *Iudaei.* Hil. in psalm. 53, 1 *al.* Gavdent. serm. 8 Optat. 2, 21 p. 58, 6. 4, 7 p. 112, 8. 5, 4 p. 127, 22 Filastr. 34, 3. 92, 3. 125, 1 Ambr. apol. Dav. I 1, 1. 8, 41 *al.* in psalm. 118 prol. 1. 118 serm. 17, 33 epist. 32, 7 Ps. Ambr. apol. Dav. II 11, 54 Maximin. c. Ambr. 127 Oros. apol. 15, 3 Avell. p. 361, 21. 403, 26. 538, 17 Lib. gener. (*et* gener. a. 334) chron. I p. 133, 333, 12 (168, 12) Favst. Rei. grat. 2, 7 p. 147, 6 Vict. Vit. 2, 80 Verec. in cant. 2, 4. 10. 24. 8, 16 Greg. Tvr. Franc. 10, 13 Facvnd. defens. 11, 7 Pass. Petr. Paul. long. 9 Epist. Austras. 9 Isid. orig. 1, 39, 17. rex et propheta: Carm. adv. Marc. 3, 130 Lact. inst. 4, 8, 13. Filastr. 108, 4 beatissimus rex et propheta. Maximin. c. Ambr. 56 Avg. civ. 17, 15. 18 (*cf.* 14 prophetanti regi -d) in psalm. 50, 2 Ven. Fort. carm. 9, 2, 31. sanctus propheta: Gavdent. serm. 9. 12 Ambr. apol. Dav. I 6, 31 in psalm. 38, 5. 118 serm. 15, 15. Optat. 3, 2 p. 71, 19 sanctissimus -d propheta. patriarcha: Vvlg. act. 2, 29 Gavdent. serm. 21 Filastr. 129, 6 Pass. Petr. Paul. long. 8. psalmista: Hesych. in lev. 25, 21 p. 1118B Epist. pontif. 636 Thiel p. 371. psalmographus: Carm. adv. Marc. 3, 130 Ven. Fort. carm. 9, 2, 101. beatus: Hil. in psalm. 53, 3 Gavdent. serm. 10. 11 Brev. fid. adv. Arrian. p. 662B Filastr. 34, 3. 76, 2. 94, 3 *sq.* 97, 7. 120, 1. 129, 1. 5. 7 Evagr. vita Anton. 32 Bachiar. fid. 4 repar. laps. 19. 21 Cassian. conl. 3, 7, 2. 3, 15, 1. 4. 9, 34, 11. 17, 18, 1. 17, 25, 5 Avell. p. 258, 28 Facvnd. defens. 9, 1 Isid. in I reg. 5, 2; beatissimus: Filastr. 130, 1 Salv. gub. 4, 87. *cf. etiam l. 39. 64.* sanctus: Priscill. tract. 1, 10. 11. 7, 112. 8, 118. 10, 126. 129 Ambr. apol. Dav. I 3, 9 in psalm. praef. 3. 37, 1 118 serm. 7, 22 in Luc. 3, 37 exc. Sat. 2, 25 epist. 2, 24 off. 2, 7, 32 Ps. Ambr. apol. Dav. II 3, 7 serm. 62, 3 Maximin. c. Ambr. 56 Hier. epist. 21, 10, 2. 52, 5, 4 nec -d sanctior nec Salomone ... sapientior. Avg. civ. 17, 6 *bis.* in psalm. 53, 1 c. adv. leg. 1, 19, 38 serm. 32, 3, 3. 308, 2, 2 serm. ed. Mai 103, 1 epist. 133, 2 quaest. hept. 6, 13 Chromat. in Matth. 3, 3 *al.* Evcher. epist. ad Val. p. 719D Avell. p. 102, 13 Petr. Chrys. serm. 45 p. 327D Itin. Theod. 5 Salv. gub. 2, 13. 7, 81 Max. Tavr. hom. 57 p. 361B. 59 p. 366E *al.* Cassiod. in psalm. praef. 3 Verec. in cant. 2, 7 Gest. Pilat. 12, 1 Facvnd. defens. 12, 5 Epist. Austras. 9. sanctissimus: Evagr. altercat. p. 27, 9. *cf. etiam supra l. 41. p. 62, 10.* sanctus et beatus: Hil. in psalm. 53, 1. sacer: Avell. p. 495, 6. magnus: Dionys. Exig. Greg. Nyss. creat. 18 (20 magnificentissimum -d). -d *et* Goliath (*cf.* Vvlg. I reg. 17, 4 *sqq.*): Filastr. 108, 4 Cypr. zel. 5. Itin. Burdig. p. 586, 6 civitas Stradela ... ibi est campus, ubi -d Goliat occidit (*cf.* Itin. Theod. 3 de porta Purgu usque ubi pugnavit -d cum Golia in monte Buzana. Itin. Anton. Plac. rec. A 31 in monte Gelbuae, ubi occidit -d Goliam). Fvlg. aet. mund. p. 157 Ambr. off. 1, 35, 177 apol. Dav. I 6, 26 in psalm. 118 serm. 21, 11 Ps. Ambr. serm. 62, 3 Hier. epist. 112, 2 Avg. in psalm. 33, 2. 4. 143, 1 serm. 32, 1, 1 *sqq.* Ps. Avg. serm. 38, 7 Svlp. Sev. chron. 1, 34, 5 Oros. apol. 3, 1. 24, 3 Prosp. in psalm. 143 init. Praedest. 1, 90 p. 620D Max. Tavr. hom. 86 p. 450C Cassiod. in psalm. 51 praef. 143 praef. Greg. Tvr. Franc. 6, 5 Ven. Fort. carm. 10, 2, 16 Isid. in I reg. 10, 1. *metaphorice*: Hil. in psalm. 52, 1 de Christo, qui -d verus est. Conc. Calch. a. 451 Mansi 7, 170C Marciano *imp.* novo Constantino, novo Paulo, novo -d. Greg. Tvr. Franc. 4, 20 Chlotharius rex tamquam novus -d contra Absalonem filium pugnaturus. *pro libro psalm.*: Vvlg. Hebr. 4, 7 hodie, in -d (ἐν Δαυείδ) dicendo. Nicet. symb. 6 p. 45, 2 Isid. diff. 1, 431 nat. 13, 1 Didasc. apost. 28, 21 *al.* civitas -d (ἡ πόλις τοῦ Δαυίδ *vel* πόλις Δαυίδ): *i. q.* arx Hierosolymitana (*cf. Encycl. bibl. II 2417 sub* Ierusalem *§§ 16 sqq.*): Vvlg. II reg. 5, 7 cepit autem -d arcem Sion, haec est civitas -d. 5, 9 habitavit autem -d in arce et vocavit eam civitatem -d. III reg. 2, 10 -d ... sepultus est in civitate -d. *et saepe* Vvlg. *cf.* Itin. Burdig. p. 592 Sion ... ubi palatium habuit -d. Evcher. instr. 2 p. 144, 15 Sion ... haec civitas -d in monte constructa est. *i. q. Bethleem, ubi natus erat -d* (*cf.* Vvlg. I reg. 17, 12 Ivvenc. 1, 149): Vvlg. Luc. 2, 4 in civitatem -d, quae vocatur Bethlehem (*cf.* 2, 11). Hier. sit. et nom. p. 101, 5 Bethleem civitas -d ... ubi et sepulcrum Iesse et -d ostenditur (*cf.* Itin. Burdig. p. 598. Itin. Anton. Plac. rec. A 29 -d ibi iacet ... quae basilica ad sanctum -d appellatur). p. 117, 16 Max. Tavr. hom. 6 p. 238A. 8 p. 240B. 19 p. 264A. Greg. Tvr. Franc. 1, 19 in Bethlem -d oppidum. Itin. Anton. Plac. rec. A 21 ascendimus in turrem -d, ubi psalterium decantavit. *praeterea nom. vir. christ.*: Conc. Calch. a. 451 Mansi 6, 574D *al.* -d *episcopus* Adrianae Hellesponti. *ibid.* 7, 170A -d *episcopus* civitatis Europi. Leo M. epist. 12, 9 per -d fratrem et coepiscopum nostrum *Africanum.* Not. episc. Maur. Caes. 105 -d Tadamatensis. Avell. p. 570, 4 (*a. 517*) -d presbyter *Syriae secundae.* Conc. Tolet. a. 633 Mansi 10, 643B -d Auriensis episcopi. Corp. XII †5398 (*Tolosae*) -d sacerdos. Papyr. soc. Ital. 72, 8 (*in Aegypto, saec. VI*) Αὐρήλιος Δαυεὶτ μάγιρος, υἱὸς Ἰωσήφ. *adi.* **Daviticus**, -a, -um. -ticus *paene omnes codd.* (*etiam* Not. Tir. 119, 73. 125, 66. 131, 87) *et editores novissimi*; -dicus *edd. priores.* *de prosodia* (*cf. p. 60, 69*): Dāvī-: Prvd. perist. 10, 838 ham. 787 cath. 12, 49 Alc. Avit. carm. 6, 385 Ven. Fort. Mart. 2, 262. Dăvī-: Anth. 493, 11 Sedvl. carm. pasch. 1, 23. 4, 42 Ven. Fort. carm. 2, 9, 19. 6, 2, 78. 7, 8, 27. 8, 3, 3 Arator act. 2, 70. 115 ad Parth. 73 Carm. inscr. Christ. Rossi II p. 67, 27, 2 Evg. Tolet. carm. app. 2, 2. Dăvī: Ven. Fort. carm. 5, 5, 57. Ps. Orig. tract. 7 p. 78, 10 secundum -am prophetiam (Sedvl. op. pasch. 3, 6). Anth. 493, 11 tunc sua -us delectus plectra poposcit. Ambr. inst. virg. 2, 9 -us psalmus (Hier. epist. 5, 2, 3 Avg. civ. 20, 24 in psalm. 9, 35 Sedvl. op. pasch. 2, 4. 7 Verec. in cant. 1, 1. 2, 3. 7 Cassiod. in psalm. praef. 2). Prvd. perist. 10, 838 carminis -i (Greg. Tvr. vit. patr. 2 praef. 17 praef. 20, 2 glor. conf. 94 Franc. 5, 20. 49 Ven. Fort. carm. 2, 9, 19. 8, 3, 3 vita Hil. 14, 50 Carm. inscr. christ. Rossi II p. 67, 27, 2). ham. 787 -a regna (*pro David* Alc. Avit. carm. 6, 385 post reprobum -a regna Saulem ter quinquageno scripserunt carmine psalmos). cath. 12, 49 flos subit -us radice Iesse editus (Arator ad Parth. 73). Pavl. Nol. epist. app. 1, 7 -a verba. Avg. epist. 101, 4 versus -i (*cf.* Ennod. opusc. 3, 194 p. 381, 17 versiculos -os). Bachiar. repar. laps. 10 more -o. 17 -um opus imitari. Cassian. inst. 11, 19, 1 illud -um eloquium (Verec. in cant. 2, 1). Leo M. epist. 59, 4 in utero -ae virginis (Facvnd. defens. 3, 3). Epist. pontif. 576 (*a. 477*) Avell. p. 136, 16 -ae ... virtutis, *sc. patientiae.* Canon. Migne 56, 428B psalterium -um (Ps. Primas. in Hebr. Migne 117, 834C). 56, 613B -ae mansuetudinis (Epist. pontif. Thiel p. 194 [*a. 478*]. *cf.* Ven. Fort. carm. 6, 2, 78 -ae mansuetudo vitae). Petr. Chrys. serm. 115 p. 515B -am citharam (*cf.* Cassiod. in psalm. 32 concl. -ae lyrae [var. 2, 40, 11 Arator act. 2, 115]). Arnob. in psalm. prol. p. 327C -um laticem licet tenuiter sitim patientibus aperimus. Max. Tavr. c. pag. p. 781C -o lapide ... prosterni. Vict. Vit. 1, 11 -um praeconium. Sedvl. carm. pasch. 1, 23 -is ... cantibus. 4, 42 -am ... urbem (*sc. Hierosolymas; cf.* op. pasch. 4, 5). op. pasch. 1, 1 -ae modulationis cantus. 1, 31 -am ... cantilenam. 2, 7 -o cantico (Hymn. Ambros. III 2, 8). 2, 8 -o ... testimonio. 3, 14 cantico -ae iucunditatis impleto. 5, 2 sermo -us (Epist. pontif. 751 [*a. 498*] Thiel p. 634 Verec. in cant. 9, 17). Boeth. fid. l. 174 -a stirpe (Arator act. 2, 70). Ennod. epist. 2, 1, 6 p. 39, 23 -um ... exemplum (Cassiod. compl. in II Cor. 8, 22 Ven. Fort. vita Hil. 3, 9). Verec. in cant. 2, 14 -us ... liber. Cassiod. in psalm. 143 praef. bellum istud -um. hist. 5, 32 -am melodiam cantare (7, 34). Greg. Tvr. glor. conf. 90 dum psalmos lection⟨i⟩s -ae decantarent. Epist. ed. Caspari 8 p. 181 Sunamiticam virginem, -i corporis ministram atque custodem. Ven. Fort. carm. 5, 5, 57 -a canna (Mart. 2, 262). 7, 8, 27 -o ... plectro. Evg. Tolet. carm. app. 2, 2 -os debes percurrere campos (*sc. psalmos*). *absol.*: Ambr. fid. 1, 20, 133 illud -um canam (Heges. 1, 16, 3 Hier. in Is. 1, 23 p. 26 Ps. Rvfin. in Os. 2, 8 Zacch. 2, 12 Max. Tavr. hom. 76 p. 686B). Pavla Hier. epist. 46, 12, 3 aliquid -um canit. Greg. Tvr. glor. mart. 7 iuxta -i vaticinium.

Davidthos *nom. vir. barb.* Avell. p. 569, 32 (*a. 517*) -os diaconus *Syriae secundae.* Conc. Const. a. 536 Mansi 8, 920B (*etiam al.*) Davithus episcopus Circesii, subscripsi syriace.

Davilus *nom. figuli in vasculo.* Corp. XII 5686, 301 -i m(anu).

? **Davina** *nom. mul.* Corp. XIII 5762 (*in Germania sup., periit*) domuio -ae Mas⟨...⟩.

Davithus *v.* Davidthos. **Daviticus** *v.* David.

Davius *nom. figuli in vasculis.* Corp. XIII 10010, 760 -us fe(cit) *et* Davi(.?.).

Daulfus *v.* Dagulfus. **Daulias** *v.* Daulis.

? **Daulicius** *nom. vir., fort. corrupt.* Corp. VI 10236 Calupius -us Paetus.

Daulis *opp. Phocidis,* Δαυλίς (Δαυλία, Δαύλιον). *cf. Philippson, PW. IV 2233.* *acc.* -ida *v. p. 63, 2. 5.* Liv. 32, 18, 7 (*a. 198 a. Chr.*)

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

-is (-ias *B*), quia in tumulo excelso sita est, nec scalis nec operibus capi poterat. Ov. met. 5, 276 -da (*trad. etiam* daulia) Threicio Phoceaque milite rura ceperat *Pyreneus*. PLIN. nat. 4, 8 Anticyra . . . Ti⟨t⟩hrone, Tit⟨h⟩or⟨ea A⟩mbr⟨ys⟩us, Mirana, quae regio -is appellatur. STAT. Theb. 7, 344 qui Panopen, qui -da, qui Cyparisson . . . supinant (*cf. Hom. Il. B 519 sq.*). *pro adi.*: SEN. Thy. 275 animum -is inspira parens sororque, *i. Procne et Philomele.* **Daulias** *f.* (Δαυλιάς). *plur. l. 10.* CATVLL. 65, 14 qualia sub densis ramorum concinit umbris -as (*sc. Procne in lusciniam mutata, cf. l. 13*) absumpti fata gemens Ityli. CIRIS 200 vos . . . puellae -ades, gaudete (*sc. Procne et Philomele*). *male* SCHOL. Hor. carm. 4, 12, 6 -as, quae in palumbem versa est, nutrix Itis, qui fuit filius Prognae et Terei. *pro adi.*: EPIST. Sapph. 154 -as ales (*i. luscinia, cf. l. 9*; EPICED. Drusi 106 SEN. Herc. O. 192).

Daulotos *fontes Arabiae.* PLIN. nat. 6, 151 (*v. l.* doulothos, claudotos). *cf. D. H. Müller, PW. IV 2233.*

? **Daumam.** RAVENN. p. 161, 5 per quam patriam (*i. Mauretaniam Tingitanam*) inter cetera transeunt flumina, quae dicuntur Turbulenta, quam alii -am (davinam *C*) appellant.

? **Daumasia** *opp. Galatiae.* CANON. Migne 56, 381^{A} (*inter episcopos*) Erectius -ae Dedareanus (*variant codd.; cf. adn.*).

Daumerus *nom. vir. celt.?* VITA Carilefi 2, 11 (Act. sanct. Iul. I 93^{A}; *saec. VI*).

1. Daunī *v.* Daunus *l. 79.* **2. Daunī** *v.* Dani *p. 33, 67.*

Daunia *al. v.* Daunus. **Daunonī** *v.* Dumnonii.

Daunus. 1 *rex Apuliae, heros eponymus Dauniorum. gr.* Δαῦνος. *cf. Roßbach, PW. IV 2234.* Daunius: *infra l. 66.* HOR. carm. 3, 30, 11 qua pauper aquae -us agrestium regnavit populorum (PORPH. *ad l.* -us in Apulia regnavit, [a cuius nomine fluvius appellatus est;] qui pauper aquae dicitur, quia Apulia siticulosa est ob nimios calores; *de hoc fluvio incerto cf. Nissen, Ital. Landesk. II 829 adn. 5; sim.* SCHOL., *sed omissis verbis uncis inclusis; cf.* STAT. silv. 5, 3, 163 rigidi . . . iugera -i). 4, 14, 26 Aufidus, qui regna -i praefluit Apuli. Ov. met. 14, 458 *Diomedes* sub Iapyge maxime -o moenia condiderat dotaliaque arva tenebat (*cf.* 14, 510. fast. 4, 76 generum Oeniden, Apule -e, tuum. SIL. 13, 39. 70 PORPH. [*et* SCHOL.] Hor. carm. 1, 22, 13 SERV. auct. Aen. 8, 9; *etiam* PAVL. FEST. p. 75). PAVL. FEST. p. 69 Daunia Apulia appellatur a -o (*sim.* PORPH. *l. 36; infra l. 44*), Illyricae gentis claro viro, qui eam, propter domesticam seditionem excedens patria occupavit. SIL. 2, 557. 4, 502 omnes Latiae -ique nepotum convenere manus. 4, 554 Argyripa -ique profectus ab arvis (15, 344). 7, 157 -ique retro tellure relicta. 9, 212 Garganus (*cf. l. 64*) -ique . . . ora (17, 158). 11, 506. 12, 43 -i stagnantia regna sanguine (*sc. post pugnam Cannensem*). PORPH. Hor. carm. 2, 1, 34 'Dauniae' a Dauno (*cf. l. 38*), rege Apuliae (SERV. Aen. 8, 9 SCHOL. Hor. carm. 2, 1, 34. 3, 30, 11. 4, 6, 25. 4, 14, 26) ac per hoc Italicae ac deinde Romanae intelligendum (*cf. l. 66*). 2 *pater Turni*: VERG. Aen. 10, 615. 687 antiquam -i . . . ad urbem (*i. Ardeam*). 12, 22. 90. 934. SIL. 1, 665 (*in oratione legati Saguntini; cf. l. 52*) vetus incola -i (*sic trad.*; -us *Blaß*) testor vos, fontes *eqs.* ANTH. 602 SERV. Aen. 8, 146. 12, 736 auct. Aen. 10, 388. 615 SCHOL. Hor. carm. 1, 22, 14; *cf. etiam l. 54.* *inde* 3 *pro nom. vir.*: SIL. 1, 440 -um *Saguntinum* (*cf. l. 49*). *adi.* **Daunius,** -a, -um (Δαύνιος): VERG. Aen. 8, 146 gens . . . -a (*paene i. q. Latini*; SERV. *ad l.* Rutula a Dauno). 12, 723 -us heros (*i. Turnus; cf. l. 47; absol.* ANTH. 634, 9). *sim.* 12, 785 dea -a (*i. Iuturna*). SIL. 1, 291 (*de Sagunto condito*) firmavit tenues ortus mox -a pubes (*sc. Ardeatini; inde pro Saguntinus*: 2, 244 -us . . . iuvenis). 8, 357 Rutuli, servant qui -a regna *i. q. Apulus*: HOR. carm. 4, 6, 27 Phoebe . . . -ae defende decus Camenae (PORPH. *ad l.* suae musae dicit Horatius . . . si quidem -ia Apulia est, in cuius finibus natus est; *sim.* SCHOL.). Ov. rem. 797 -us, an Libycis bulbus tibi missus ab oris. SIL. 13, 9 cui (*i. Hannibali*) Lydia caede creverunt stagna (*sc. lacus Trasumenus*) et concussa est -a tellus armorum tonitru (*de pugna Cannensi*). 13, 59 non Garganus (*cf. l. 42*) nec -a tellus. DIOM. gramm. I 477 hunc pedem (*i. iambum*) vel iambicum gressum prisci Apuli -um a duce suo Daunio prodiderunt *eqs.* *i. q. Italicus, Romanus* (*cf. l. 40*): HOR. carm. 2, 1, 34 quod mare -ae non decoloravere caedes? (*cf.* PORPH. *l. 46; sim.* SCHOL.). SIL. 4, 125 renuit tibi (*i. Hannibali*) -a regna armiger ecce Iovis (9, 499. 14, 3). 5, 631 -a pubes. 17, 220 nullaque iam Hesperia et nusquam iam -a tellus (*sc. videbantur*). 17, 431 -a tela. **Dauniī** *gens Apuliae. gr.* Δαύνιοι. *cf. Hülsen, PW. IV 2233 sub* Daunia (*ubi v. testimonia graeca*). PLIN. nat. 3, 103 Apulia -orum cognomine a duce Diomedis socero (*cf. l. 34*), in qua oppidum Salapia . . . Sipuntum, Vria, amnis Cerbalus, -orum finis. 3, 104 -orum praeter supra dicta coloniae Luceria, Venusia, oppida Canusium, Arpi, aliquando Argos . . . mox Argyripa dictum. SOL. 2, 7 a Cleolao Minois filio -os. SYMM. epist. 2, 34, 1 tu in -os (tu inda unius *vel* tuenda unius *codd.; corr. Seeck*) iter promoves. *iidem* Daunī: MELA 2, 59 Italici populi Picentes Frentani, -i, Apuli. 2, 65 -i autem *habent* Tifernum amnem, Cliterniam, Larinum, Teanum oppida, montemque Garganum. LIB. gener. chron. I p. 97, 83, 32 -i (CHRON. Alex. *ibid.*). *nota*: VIB. SEQ. geogr. p. 158, 22 Rutuli, idem -i, Italici Europae (*cf.* Daunus *2*). **Daunia** (Δαυνία), *proprie regio Dauniorum in Apulia* (*velut* POLYB. 3, 88, 4. DIOD. 19, 10, 2 τῆς Ἀπουλίας τὴν -αν πᾶσαν; *cf. testimonia apud Nissen, Ital. Landesk. I 541*); *apud Romanos i. q. Apulia*: PAVL. FEST. *p. 63, 37.* PORPH. *et* SCHOL. Hor. *p. 63, 60* SERV. Aen. 8, 9. **Δαύνιον** *opp. Italiae.* STEPH. BYZ. *s. v.* -ον πόλις Ἰταλίας. Λυκόφρων (Alex. 1254) 'ὑπὲρ Λακίου -ου τ' ᾠκισμένην'. τὸ ἐθνικὸν Δαύνιοι κτλ. *f.* **Daunias** (*Δαυνιάς) *i. q. Daunia*: HOR. carm. 1, 22, 14 quale portentum neque militaris -as latis alit aesculetis (PORPH. -a⟨s *add. Holder*⟩ Apulia dicta *eqs.*; *cf. p. 63, 36*). *adi.* ***Dauniacus,** -a, -um (Δαυνιακός) *i. q. Apulus*: SIL. 12, 429 in -os (in daunivagos, in dauniugos, in dāpniuagos *codd., coni. Scaliger*) transfundens agmina campos.

Dāvos *v.* Davus.

Dāus *v.* Daius *et* Davus; *plur.* **Dāī** *v.* Davus *l. 33.*

Dausara *opp. Mesopotamiae, gr.* Δαύσαρα (STEPH. BYZ.; Δαυσαρῶν PROC. de aedif. 2, 6). *cf. Fränkel, PW. IV 2234.* FRONTO p. 121, 2 N. -a (-am *m. pr.*) et Nicephorum et Artaxata ductu auspicioque tuo (*i. Veri*) armis capta sunt. CONC. Const. a. 550 Mansi 9, 193^{C} Nonno . . . episcopo -orum. *cf.* 9, 176^{D} Dausanorum (*trad. etiam* Dausarnorum). 9, 393^{C} Dauron.

? **Dauta** *nom. inc.* CORP. IX 2622 (*Terventi, trad.*) Magima -ae m. II.

Dautonia *v.* Andautonia.

Dāvus (**Dāvos**; *sic tituli praeter l. 64 sq.*) *nom. serv. gr.* Δᾶος. *de origine nominis*: STRABO 7 p. 304 Γέτας . . . Δακοὺς . . . οὓς οἶμαι Δάους καλεῖσθαι τὸ παλαιόν· ἀφ' οὗ καὶ παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς ἐπεπόλασε τὰ τῶν οἰκετῶν ὀνόματα Γέται καὶ Δᾶοι. τοῦτο γὰρ πιθανώτερον ἢ ἀπὸ τῶν Σκυθῶν οὓς καλοῦσι Δάας· . . . οὐκ εἰκὸς ἐκεῖθεν κομίζεσθαι ἀνδράποδα εἰς τὴν Ἀττικήν. *cf. Brandis, PW. IV 1948, 60 sqq. sub* Dacia. *de scriptura*: DON. Ter. Andr. 173 (= 580) -us ut recte scribatur, Davos scribendum est, quia nulla littera vocalis geminata unam syllabam facit. sed quia ambiguitas vitanda est nominativi singularis et accusativi pluralis, necessario pro hac regula digamma utimur et scribimus DaϜus (dauus *codd.; corr. Steph.*). EXPLAN. in Don. gramm. IV 521, 15 Graeci Aeoli . . . Daos (das *cod.*) dicunt, quos nos -os dicimus. PRISC. gramm. II 17, 16 nos quoque hiatus causa interponimus v loco Ϝ ut -us, Argivus (*cf.* 253, 19). *nom.* -os *et acc.* -om *ab editoribus Terentii recte restituti sunt; codd. frequentant* -us *et* -um (Andr. 963 *cod. A* -om). Dāus, -i: *infra l. 56. 57. 59; cf. etiam* CORP. V 5199 *sub* Daius. Dá- *infra l. 61.* *plur. supra l. 33.* GLOSS. -us ἄφρων, ἄπειρος; senex, discinctus *sim.*; est ⟨h⟩ebes vel surdus. *nom. serv. in comoedia*: PLAVT. Amph. 365 Sosiam vocant Thebani, -o prognatum patre (614). frg. inc. 26. *persona fabulae*: TER. Andr. 159 *et passim* (*cf.* DON. Ter. Andr. praef. 1, 4 secundae *partes* -i sunt. *al.* Hec. 523 EVGRAPH. Ter. Andr. 168 *al.*). *item* TER. Phorm. 52. 63 (*cf.* DON. Ter. Andr. 28 Sosiae persona protatica est . . . ut est -i in Phormione. Phorm. praef. 3, 1 *al.*). *titulus comoediae Caecili Stati*: FEST. p. 229. *praeterea* COM. pall. inc. 59. *cf.* HOR. sat. 2, 5, 91 -us sis comicus atque stes capite obstipo. [ars 114 intererit multum divusne (davusne K^1ς, *interpretatur* PORPH. *ad l.*) loquatur an heros; *cf. Körte, Rhein. Mus. 67 (1912), 478.*] ars 237 ut nihil intersit, -usne loquatur an audax Pythias. *inde nom. serv. in satura*: HOR. sat. 1, 10, 40. 2, 7, 2. 45. 100 (*cf.* SCHOL. Hor. sat. 2, 7, 116). PERS. 5, 161 (SCHOL. *ad l.* hunc locum de Menandri Eunucho traxit, in quo -um servum Chaerestratus adulescens alloquitur). 5, 168. *adde* MAR. VICTORIN. rhet. 1, 21 p. 208. *praeterea nom. vir.* (*cogn. lib.*): COD. Iust. 9, 35, 2 (*a. 230*) -o. CORP. VI 5866 (*in columbario, periit*) C. Iulius -os faber. 14993 Ti. Claudio Dao. 19221 (*periit*) -os. 25170a P. Publi(li)o Dao. 25650 P. Rutili Lupi l. -os. 27489 Q. Titi Q. l. -i. 35612 C. Aufidio C. l. -o. 33555 (*in columbario*) Daus Caesaris. XIV 2877 (= I^2 1449; *Praeneste*) P. Dindius P. l. -os Calidus. IX 1469 (*apud Ligures Baebianos*) ⟨. . .⟩o P. l. -o. X 4016 (*Capuae*) M. Antonio Dávi l. Philargyro. 4674 (*Calibus, periit; lectio inc.*). XI 6689, 275b (*in tegula*) C. Ae Dav(.?.). V suppl. ital. 1193 (*Aquileiae*) M. Lucius M. l. -os. XII 4758 (*Narbone*) ⟨. . .⟩ P. l. -os. II 4970, 162 (*in vasculo, periit*) -us. 254 (*item, periit*) L. . . . -us.

Dax(.?.) *nom. figuli inc. in vasculo gallico.* CORP. XIII 10010, 761 Dax(. . .) ma(nu?). *cf.* Dagsillus, Daxsantinos.

? **Daxima** *nom. mul.* CORP. X 3013 (*Puteolis, periit*) -a mater.

Daxsantinos *nom. stilo scr. in vase gallico.* CORP. XIII 10016, 25. *cf.* Dax(.?.), Dagsillus.

? **Daz**(.?.) *nom. inc. in fragm. amphorae.* CORP. II 4968, 26 Daz(.?.) Col(.?.).

Dazānus *cogn. vir. orig. illyr.* *cf.* Dazas; *etiam W. Schulze, Eigennamen p. 44 adn. 6.* CORP. III 3349 (*cf.* p. 1685; *in Pannonia inf.*) Aur(elius) -us *miles.*

Dazas *nom. vir. illyr.* *cf.* Daia, Dasas *sim.*; Dazanus, *dat.* Dazieri, Dazomenus, *etiam* Δαζέτα (INSCR. graec. IX 2, 1042, 12), *messap.* Δάζιμος (TAB. Heracl. = INSCR. graec. XIV 645), Δάζιος (*W. Schulze, Eigennamen p. 34*), Δάζος (*ibid. p. 33*); *W. Schulze, Eigennamen p. 38.* CORP. X 3375 (*Miseni*) L. Valerio -ntis f. Ispano (centurioni) ex (triere) Neptun(o) . . . Pannon(io) domo Flavia Sirmi. VIII 9377 (*Caesareae Mauretaniae*) -as Sceni f. Ma⟨eze⟩ius eques coh. VI Delma[l]tarum. INSCR. Revue archéol. 20 (1912) p. 464 n. 184 M. Baebio Celeri qui et Bato -ntis f. Delma(ta) mil(es) ex cl(asse) pr(aetoria) Mis(enensi).

[*Reisch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

dat. **Dazieri** *nom. vir. illyr.; cf.* Dazas. CORP. III 8350 (*in Dalmatia*) -i vil(ico).

Dazomenus *nom. vir. illyr. cf.* Dazas, Dasmenus *et W. Schulze, Eigennamen p. 45.* CORP. III 9024 (*in Dalmatia*) -us.

? **Dcaloduāuī** *nom. inc.* INSCR. numm. Cohen VIII p. 293 n. 162 (*in Neronis nummo qui dicitur contorniate*) -i. *an* D(. . .) Cal-*?*

Decuuius *v.* Decimius *p. 73, 6.*

De(. . .) *notatur nom. gent. inc.* CORP. VIII 1602 (*in prov. procos.*) P. De. Fundanianus.

1. Dea. Bona Dea *v. vol. II p. 2070, 66.* Dea Syria *v.* Syrius (*cf. etiam vol. V p. 912, 20 sqq.*). dea Dia *v.* Dia.

2. Dea Augusta Vocontiōrum, *opp. Vocontiorum in prov. Narbonensi. hodie* Die. *cf. Ihm, PW. IV 2235; Hirschfeld, Corp. XII p. 161.* ITIN. Anton. Aug. p. 357, 10 -a Bocontiorum. ITIN. Burdig. p. 554, 7 civitas -a Vocontiorum. TAB. Peut. 3, 1 ad -am Bocontiorum [RAVENN. p. 241, 9 Bococilon]. CONC. Matisc. a. 585 p. 173, 16 episcopi a -a. Paris. a. 614 p. 191, 37 ex civitate -a Maximus episcopus. STEPH. BYZ. *s. v.* Δῖα, πόλις . . . Ἰταλίας (*errore*) πρὸς ταῖς Ἄλπεσιν. CORP. XII 690 col(onia; *errore?*) -a Aug. Voc. 1529 ad -am Aug. Voc. 1581 ⟨Dea⟩ Aug. Vocontiorum. 3290 -a Aug. Vocontior. *fort. supplend.* 1371. 1587. 1588. *incolae* **Deēnsēs**: EPIST. pontif. 556 (*a. 463*) Mon. Germ. epist. III p. 28, 22 invitis -bus. 557 *ibid.* p. 31, 27 Diensibus (p. 32, 27). 559 *ibid.* p. 29, 31 -bus. NOT. Gall. 11, 5 chron. I p. 601 civitas -ium (*v. l.* deinsium, diensium *sim.*). *adi.* Deēnsis, -e: CONC. Epaon. a. 517 p. 30, 8 episcopus civitatis -is (Aurel. a. 541 p. 98, 1). Aurel. a. 549 p. 111, 15 episcopo ecclesiae Deinsis (Lugd. a. 567 *aut* 570 p. 141, 11 Diensis). Paris. a. 573 p. 148, 31 Deinsis. GREG. TVR. Franc. 4, 44 per Deinsem discendens urbem. glor. conf. 69 -is urbis episcopus. CORP. XII 1590 coll(egium) venator(um) -ium.

3. Dea *cogn. mul.* CORP. X 6595 (*Velitris*) Antoniae Q. f. -ae.

Deālis *nom. vir.* CORP. VI 9920 v 15 (*sub Arcadio et Honorio*) -is *tabernarius.*

Deāna *v.* Diana.

acc. (*?*) **Deas** *castrum Galliae, hodie* Dio, *dép. Hérault.* GREG. TVR. Franc. 3, 21 Theudobertus vero usque ad Biterrensim civitatem abiens -as (*trad. etiam* dehas) castrum obtinuit.

Deasander *v.* Asander *vol. II p. 748, 84.*

Deazius *cogn. vir. barb.* CORP. VI 32542, 12 M. Aur(elius) ⟨M. f. Aur⟩el(ia) -us Cibal(is) *miles praetorianus.*

Debaltenus *v.* Deultum. **Deba(m)** *v.* Dabir.

Debatalia *vox syriaca.* AVIT. BRAC. Lucian. epist. rec. A 7 loco qui dicitur syra lingua -a, quod interpretatur in graeco ἀνδρῶν ἀγαθῶν, quod nos possumus dicere 'virorum fortium'. *praeterea* rec. A 3 Delagabri. rec. B 3 Delangabria sive Debathalia. rec. B 7 Debathalia.

Debath *v.* Tebbath.

Debbaseth *locus in tribu Zabulon,* דַּבָּשֶׁת. VVLG. Ios. 19, 11 pervenit in -th (Deblaseth *cod. Amiat.*; LXX: Βαιθάραβα *Vat.* [ITALA Lugd. Baetharra], Δαβασθαί *Alex.*). HIER. sit. et nom. p. 116, 8 Dasbath in tribu Zabulon. *cf. Encycl. bibl. I 983 s.* Dabbasheth; *Fränkel, PW. IV 1947 s.* Dabausa.

Debbora *nom. mul. hebr.,* דְּבוֹרָה. *gr. v. l. 64. 83* (Δαβώρα, Δεβώρα, Δεβόρα *codd.* Ios. antiq. 5, 200). *trad. plerumque* -a (*sic etiam* ITALA Lugd. VVLG. Amiat.), *rarius* Debora; deborra (*velut* IORD. Rom. 34. CASSIOD. Ios. antiq. 5, 9 p. 132 Bas. *cod. Wirc.*); debborra; *cf. v. l.* AVG. quaest. hept. 7, 29. *etiam* CHRON. min. *l. 75 sqq.* *interpretatio hebr.*: HIER. nom. hebr. p. 5, 9 -a apis sive eloquentia. p. 32, 6 -a apis vel loquax. *cf.* in Ezech. 16, 13 p. 158, *ubi add.* cuius prophetia mella dulcissima sunt. RVFIN. Orig. in cant. prol. p. 78[C]. EVCHER. instr. 2 p. 142, 5 Delbora apis vel loquax. CASSIOD. Ios. antiq. 5, 9 p. 132 Bas. ISID. in iud. 2, 1 orig. 7, 6, 53. *de prosodia cf. l. 73. 79.* 1 VVLG. gen. 35, 8 mortua est -a (*sic Amiat.*; Debora *vulgo*) nutrix Rebeccae (Δεβόρρα *Vat.*, δεβωρρα *Alex.*). HIER. quaest. hebr. in gen. p. 54, 11 LIB. iubil. 31, 30. 32, 30. 2 *iudex et prophetissa* (*cf. Encycl. bibl. I 1047*): VVLG. (*sim.* ITALA Lugd.) iud. 4, 4 erat autem -a prophetis, uxor Lapidoth, quae iudicabat populum in illo tempore. ITALA iud. 4, 6 (Lugd.). ITALA (Lugd.) *et* VVLG. iud. 4, 9 *sq.* 14. 5, 1. 7. 12. 15. HILARIAN. curs. temp. p. 163, 16 Debora. AMBR. vid. 8, 44. 47. HIER. epist. 54, 17, 1 (debo- *DB*). 65, 1, 1. nom. hebr. p. 33, 4 canticum -ae (AVG. quaest. hept. 7, 29). sit. et nom. p. 110, 24. 157, 11 chron. a. Abr. 693 (*cf.* PROSP. chron. I p. 389, 70 IORD. Rom. 34). 733. CYPR. GALL. iud. 209 tempore non alio prophetis -ōra (debora *duo vetustissimi codd.*) regnat. AVG. civ. 18, 15 nat. et grat. 36, 42 SVLP. SEV. chron. 1, 24, 5. LIB. gener. chron. I p. 117, 254 Deborra *et* Debborra. p. 133, 334, 4. LIB. gener. a. 334 chron. I p. 133, 170, 4 Deborra (CHRON. Alex. chron. I p. 117, 237 *sqq.*). LIB. geneal. chron. I p. 188, 507 (deborra *G*). CHRON. Gall. chron. I p. 633, 52. ALC. AVIT. carm. 6, 342 cum -ōra quondam duceret... turmas. VEREC. in cant. 9, 1 *al.* CASSIOD. Ios. antiq. 5, 9 p. 132 Bas. PS. PRIMAS. in Hebr. p. 117, 913[D] -ae . . . prophetissae. NICET. psalm. 3 p. 71, 5 -a non ignobilis femina. ISID. in iud. 2, 1. 4 chron. II p. 436, 72 orig. 5, 39, 10 eccl. off. 1, 4, 2 alleg. 78. 3 *avia Tobiae*: ITALA (Sangerm. 4 *et* Reg. 3564) Tob. 1, 8 (Δεββώρα, VVLG. *deest*).

Debeia *cogn. mul.* CORP. VI 13004 Aeflaniae -a (*sic*) coniugi (*bis*).

Debelaim *nom. vir. hebr., indecl.* דִּבְלָיִם. VVLG. Os. 1, 3 Osee accepit Gomer filiam -m (Δεβηλαΐμ *Vat.*, -αειμ *Alex.*; ITALA [Aug. c. Faust. 22, 89] Debeleim [*v. l.* debelē, debelein]). HIER. in Os. 1, 3 p. 6. nom. hebr. p. 51, 9 -m palathae (*cf.* EVCHER. instr. 2 p. 147, 6 *et l. 31 sqq.*).

abl. **Debelcō** *v.* Deultum.

Debelis *nom. fundi.* TAB. aliment. Vel. (Corp. XI 1147) 3, 73 fundos Avegam, Veccium, -is . . . in Veleiate pag(o) Albense. *cf.* 7, 37 saltus Avegam, Veccium, Debelos. *praeterea ibid.* 4, 38 fund(um) . . . -is, qui est in Veleiate pag(o) Ambitrebio.

Debell-, Debelt- *v.* Deultum. **Debelos** *v.* Debelis.

? **Debera** *loc. in limite tribus Iuda,* דְּבִר (*cf.* Dabir). VVLG. Ios. 15, 7 usque ad terminos -a de valle Achor (ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς φάραγγος Ἀχώρ, ITALA Lugd. ad quartam partem vallis Achor). *cf. Encycl. bibl. I 1047 sub* Debir 2.

Debestus *nom. vir. christ.* INSCR. christ. Rossi, Roma sotterranea III p. 534 -us montanarius.

Debirath *v.* Rabboth.

Deblatha *nom. deserti,* דִּבְלָתָה. *cf. Encycl. bibl. I 1100 sub* Diblath. VVLG. Ezech. 6, 14 a deserto -a (Δεβλαθά). HIER. nom. hebr. p. 57, 16 -a (deblata *BFH*) palathae (*cf.* Deblathaim). in Ezech. 6, 14 p. 62 -a, quae est in terra Emath, quae hodie vocatur Epiphania Syriae. *cf.* Reblatha*?*

Deblathaim *opp. in regione Moab,* בֵּית־דִּבְלָתַיִם. *cf. Encycl. bibl. I 551 sub* Beth-Diblathaim. VVLG. Ier. 48, 22 super domum -im (ἐπ' οἶκον Δαιβλαθαίμ [δεβλ- *Alex.*]). *idem* ITALA (Lugd.) num. 33, 46 *sq.* (*inter mansiones Iudaeorum*) deverterunt in Gelbon Deblathaem. et promoverunt ab Gelbon Deblathaem (Γελμὼν Δεβλαθαΐμ, VVLG. Helmondeblathaim *bis* [*cod. Amiat.* Elmon -im *bis*; *cf. etiam* Almon *vol. I p. 1703, 15*]). HIER. nom. hebr. p. 17, 21 -im (debelatan *F*, debelathan *H*) lateres sive massas, quas de recentibus ficis compingere solent, quas Hebraei deblathan (deblatan *B*, debelath *F*, debellant *H*[1], debelant *H*[2]; *cf.* Debelaim *et* Deblatha), Graeci παλάθας nuncupant. in praesenti loco nomen . . . interpretatur παλάθαι eorum (*cf.* p. 54, 5). epist. 78 mansio 41 Almon -im quadragesima mansio vertitur in 'contemptum palatharum' sive 'opprobriorum' (*inde* ISID. in num. 40, 1 Helmon -im *eqs.*) HIER. sit. et nom. p. 116, 25 -im in terra Moab, sicut scribit Ieremias. 125, 13 Gelmon -im castra (id est mansio) filiorum Israhel in deserto.

Debo, Debongad *v.* Dibongad. **Debon** *v.* Dibon.

Debor *v.* Dabir *p. 2, 13.* **Debora** *v.* Debbora.

Debrices *v.* Derbices.

Debrieso *nom. montis Galliae.* VITA Verani 4 (Act. sanct. Oct. VIII 467[D]; *saec. VI*) usque ad montem -onem.

Debris *opp. Africae in regione Garamantum.* PLIN. nat. 5, 36 -is (*sic DE*[2], dedris *rell.*) affuso fonte a medio die ad mediam noctem aquis ferventibus totidemque horis ad medium diem rigentibus. SOL. 29, 1 Garamantum oppidum est -is fonte miro *eqs.* 29, 3 -is. PRISC. perihег. 202 Garamantes -de clari; quae superat cunctas urbs miro munere fontis *eqs.* [*fontem, celato oppidi nomine, commemorant* AVG. civ. 21, 5, *inde* ISID. orig. 13, 13, 10]. *cf.* PTOL. 4, 6, 12 Βέδειρον (*v. Müller ad Ptol. p. 742*)*?* *videtur esse* PLIN. nat. 5, 37 (*ex titulo triumphali Corneli Balbi*) Decri (debris *E*[2]) oppidum. *cf. Fischer, PW. IV 2364 sub* Dedris.

Debuch(i)us *nom. mart.* MARTYROL. Hier. 4 non. Dec. (*Romae*) -chi.

Debus *v.* Dibon.

Dec(. . .) *notatur nom. gent. inc.* CORP. XV 2796 (*in amphora*) G. Dec. (= INSCR. Ephem. epigr. IX [*ad* Corp. II] 424, 30). *item cogn. vir. inc.*: CORP. X 8045, 13 = 8330, 1 (*in tegulis*) C. Mur. Dec. *cf etiam* Decimius, Decimus.

Decabarbalom *nom. vir. cambr.* INSCR. christ. Brit. 113 -om filius Brocagni.

gen. pl. **Decadarōn** (*i.* τὸ κάστρον τῶν Δεκατέρων), *portus Dalmatiae, hodie* Cattaro. *cf. Patsch, PW. IV 2246 sub* Decatera. RAVENN. p. 208, 7 -on (decaclaron *C*). 379, 12 Decadoron. Guid. p. 541, 24 -on.

Decangī *v.* Ceangi *Onom. II p. 290, 6.* *sed cf. nunc Haverfield, Ephem. epigr. IX p. 642 ad* CORP. VII 1204 *sq.*

Decaniācus (*vel* -um) *loc. Galliae.* RVRIC epist. 2, 63 me has *litteras* de -o ad vos dedisse significo.

Decantilla *nom. mul.* CORP. XIII 5412 (*in Germania sup., in manubrio paterae; cf. addit. p. 71*) -a Cob. fil(ia).

Decapolēnsis, -e *v.* Decapolis.

Decapolis *nom. geogr.,* Δεκάπολις; *cf.* decapolis. *gen.* -eos *l. 80*; *acc.* -im *p. 67, 1.* 1 *regio Palaestinae vel Syriae* (*cf. Benzinger, PW. IV 2415, 67 sqq.*): PLIN. nat. 15, 15 in Aegypto . . . -i vero Syriae. VVLG. Matth. 4, 25 de Galilaea et -i. Marc. 5, 20 in -i. 7, 31 inter medios fines -eos. HIER. sit. et nom. p. 116, 29 -is, est autem regio decem urbium trans Iordanen circa Hippum et Pellam et Gadaram. [HEGES. 3, 22 l. 9 decem urbium (Ios. bell. Iud. 3, 446 δεκαπόλεως).] MART. CAP. 6, 679 *Iudaeae* iungitur -is dicta a numero civitatum (*ex* PLIN. *p. 67, 4*). 2 *regio Lydiae*: PASS. Pionii 4 (acta Sanct. 1 Febr. I p. 43[B]

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

= Ruinart ed. nov. p. 190 adn. 18) vos -im Lydiae regionem igne combustam videtis. *cf.* Catacecaumenites *et Büchner, PW. IV 2415, 59.* *adi.* **Decapolītānus,** -a, -um, *ad Decapolim 1 pertinens*: PLIN. nat. 5, 74 iungitur ei (*i. Iudaeae*) latere Syriae -a regio, a numero oppidorum *eqs.* (*enumerantur oppida*). *cf.* 5, 77. *adi.* **Decapolēnsis,** -e: RAVENN. p. 91, 1 iuxta ... Ciliciam est ... Isauria -is.

Decaria *nom. inc., vix loci.* COD. Iust. 4, 44, 13 *imp. Diocletianus* Aurelio Nicae -a.

Decasī *nom. collegii fort. gladiatorum aut venatorum.* CORP. VIII 11549 (= CARM. epigr. 572; *in prov. Byzacena*) -i, valete et semper harena placete.

Dēcasīsmediānēnsis *v.* Casa *Onom. II p. 223, 11.*

Decasius *v.* Dicasius.

Decastadium (*Δεκαστάδιον*) *statio in Bruttiis.* ITIN. Anton. Aug. p. 115, 5. *cf. Hülsen, PW. IV 2246.*

Decastellus *nom. vir. christ.* INSCR. christ. Mai, nov. coll. 5 p. 369, 1 -us in pace.

Decatrēnsēs *nom. collegii.* CORP. X 1697 (*Puteolis*) -es clientes. 1696 colligeus Decatressium patrono. *cf. Mommsen Corp. III p. 284.*

Decatus *cogn. vir., cf.* δέκατος *vel* Decius. CORP. VI 16023 C. Comini -i.

Deccav(i)us *nom. vir. barb.* CORP. XIII 7516ª (*in Germania sup.*) Aiia -v⟨i⟩ filia.

gen. **Decceti** *nom. vir. celt.* INSCR. christ. Brit. 154 hic iacit Maccu -i. *cf.* 26 Sarini filio Macco Decheti. *praeterea v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1247 sub* *Deces.

Decciānus *v.* Deccius. **Deccidae** *v.* Decetia.

Deccius, -a *nom. gent., gr.* Δέκκιος; *cf.* Decius *et W. Schulze, Eigennamen p. 423. 519 adn. 5.* *pro* Decius *v. p. 76, 81.* Dicciua *infra l. 51.* CASS. DIO 78, 13, 3 (*a. 217*) -ον (*sic cod.*) Τρικκιανὸν ... ϑυρωρόν ποτε ... γεγονότα καὶ τότε τοῦ Ἀλβανίου στρατοπέδου ἄρχοντα. CASS. DIO *al.* Τρικκιανός; *in titulis* Aelius Triccianus; *cf. adn. Boissevainii et Groag, PW. IV 2286, 47.* CORP. VI 1056 (*a. 205*) I 106 -ci Deciane *vigil.* 16758 -ae Stergusae. 32658 C. -us Maximinus (*cf.* III 14358¹⁷ [*in Pannonia sup.*] (centuria) -ci Maxsi(mini?)?). IX 295 (*Barii*) C. -us Faustio. 6078, 69 (*in tegula*) C. -ci Luc. 6264 (*Aquiloniae*) -a M. f. Rufa. X 2361 (*Puteolis*) -ae Fortunatae ... -a Victoria lib(erta) eius. 3400 (*Miseni*) -a Fortunata. 3896 (*Capuae*) -us Matutinus. TAB. cer. Pomp. (Corp. IV suppl.) 93, 5 L. -ci Hilarioni⟨s⟩ (*cf.* 98, 5). CORP. XII 1010 (*Glani*) -ae Cratillae. 3550 (*Nemausi*) Q. -ii Senecionis. 3551 -ae Fab(...) Fabius Hermes fil(iae). XIII 2122 (*Luguduni*) Q. -ci Erecthei ... -a Clementilla mater. 2123 -ae Clementillae -a Primula lib(erta). 8287 (*Coloniae*) C. -ius L. f. Papiria Ticini miles. INSCR. graec. III 1145, 64 (*aet. Commodi*) Δέκκ⟨ιος ...⟩. 1161, 8 (*eadem aet.*) -ος Εὐκλῆς. 1161, 9 -ος Θεοφ⟨...⟩. *cogn. et nom. sing.*: INSCR. graec. XIV 282 (*ad montem Erycem; saec. I a. Chr.*) Πασίων -ου Σεισυρίων Ἐγεσταῖος. CORP. VII 767 -us. III 1608 (*in Dacia*) Aeli Secundus et -a parentes. INSCR. Hübner exempla 941 (= Bonn. Jahrb. 57 [1876] p. 67; *in Germania magna*) Diccius Camicci. CORP. III 3355 (*in Pannonia inf.*) Aur(el(iae)) -ae coniug(i). 5923 (*in Raetia*) Ael(ius) -us. **Decciānus** *cogn. vir.* CORP. VI 32908ᵇ L. Iulius -n(us). X 53 (*Vibone, saec. II*) Q. Muticilio Q. f. Aem(ilia) Sex. -o q(uin)q(uennali) c(ensoria) p(otestate) *eqs.* III 13370 (*in Pannonia inf.*) C. Pomini -i prae⟨f(ecti)⟩ leg(ionis) II ad(iutricis). 14349 (*ibid.*) M. Calpurnio -o natione Italo mil(iti).

Deccosus *nom. vir.* CORP. XIII 11374 (*in Mediomatricis*) d. m. -o.

Deceangī v. Ceangi *Onom. II p. 290, 8; cf. etiam p. 66, 69.*

Decebalus (**Decibalus**) *nom. vir. dacicum.* *gr.* Δεκέβαλος (*cf. Boissevain ad* CASS. DIO 67, 6, 1). **1** *rex Dacorum, a Traiano victus* (*cf. Brandis, PW. IV 2247*): INSCR. Sitz.-Ber. d. Berl. Ak. 1903 p. 817 (*aet. Domitiani*) per regnum -i regis Dacorum. CORP. VI 1444 *Traianus* regem -um bello superavit. IORD. Rom. 217. Decibalus: PLIN. epist. 10, 74, 1 TREB. trig. tyr. 10, 8 AVR. VICT. Caes. 13, 3 EVTR. 8, 2, 2 (dece- *LO*). 8, 6, 2 RVF. FEST. 8, 2 HIER. chron. a. Abr. 2118. *cf. etiam* CORP. XIII 10013, 39 (*in vase*) -e *et* NOT. Tir. 116, 7 Decibalis. **2** *praeterea nom. et cogn. vir.*: CORP. VI 25572 Sex. Rufius Decibalus. VII 866 (*periit*) Deciba⟨l.?⟩. III 4150 (*in Pannonia sup., a. 188*) 1, 9 Iul(ius) Decibalus. 7437 (*in Moesia inf., a. 227*) 1, 52 Cresce(ns) Deceb(ali). *nota formam barbaricam*: CORP. III 7477 (*in Moesia inf.*) Valeriis Decibalm et Seicipere et Mamutzim.

Deceber *v.* December.

Deceberillus *cogn. vir., cf.* December. CORP. IX 117 (*Brundisii*) Q. Fufius Q. f. -l⟨l⟩us (*trad.* -lius) ... Laeniaes Pastades filius.

Deceitius *v.* Decitius.

Decelēa *pagus Atticae,* Δεκέλεια; *cf. Milchhöfer, PW. IV 2425.* NEP. Alc. 4, 7 Lacedaemonii ... -am in Attica munierunt praesidioque ibi perpetuo posito in obsidione Athenas tenuerunt. FRONTIN. strat. 1, 3, 9 Deceliam castellum. *ibid.* -iae (*locat.*). *adi.* **Decelēicus,** -a, -um (*Δεκελεικός*): POMP. TROG. prol. 5, 2 bellum inter Athenienses et Lacedaemonios, quod -um vocatur, usque ad captas Athenas.

Decelia. **1** *v.* Decelea. **2** *v.* Alba Docilia *vol. I p. 1483, 56.*

Decellius, -a *nom. gent.; cf.* Decennius *et W. Schulze, Eigennamen p. 272. 441.* CORP. VI 16759 N. -us N. l. Zabda ... Dece⟨llia N. l.?⟩.

Decem pāgī *loc. Belgicae in Mediomatricis, hodie* Dieuze. *cf. Ihm, PW. IV 2253.* ITIN. Anton. Aug. p. 240, 2 -m pagis. AMM. 16, 2, 9 per -m pagos Alamanni⟨c⟩am aggredi plebem. TAB. Peut. 3, 2 ad -m pagos.

Decem tabernae *vicus Romae.* CVRIOS. urb. reg. 6 p. 8, 8 x tabernas (*item* REG. urb. p. 9, 8). *cf. Jordan-Hülsen, Top. I 3 p. 374 c. adn. 6.*

Decemb⟨...⟩ *cogn. vir. inc., cf.* December *sim.* CORP. VI 16761 ⟨...⟩us -b⟨...⟩.

December *nom. et cogn. vir.* *cf.* december; *etiam* Aprilis, Ianuarius. *de declinatione (titulos habes infra perscriptos): genet.* -bri: CORP. VI 9788. 23111. XV 1117. 1297. 8053. XI 5091. -bris: CORP. VI 1064 II 18. 28668. XI 6550(?). XIII 5752. *inc.*: CORP. VI 19925. XV 512*sq.* 1578. *dat.* -bro: CORP. VI 20796. 23489. 35686. IX 4684. X 1220. 6543. III 2307. -bri: CORP. VI 7379. 8549. 22503. XIII 6280. *acc.* -brem: *l. 20.* *vocat. l. 22. 43.* Deceber *l. 30* (*cf.* Deceberillus). Decenber *l. 44. 52.* Decembir *l. 56.* *notatur* Dec. *l. 33.* SCAEV. dig. 40, 5, 41, 15 -r dispensator. *ibid.* -em. CORP. VI 200 (*a. 70*) v 5 Sex. Aelius -r. 816 (*a. 238*) M. Aurel(ius) Auggg(ustorum) lib. -r. 1056 (*a. 205*) b I 56 Pollenti -r *et* IV 77 Iuventi -r *vigiles.* 1057 (*a. 205*) II 104 C. Casper(ius) -r *vigil* (*idem* 1058 I 18). 1064 II 18 (centuria) -is (*cf. infra l. 57*). 7379 (*in columbario; saec. I*) Q. Volusio -i patri ... Q. Volusius -r. 8549 T. F(lavio) -i a veste munda et ... coniugi. 9788 -i pictoris. 11671 P. Annaeus -r. 12424 L. Novius -r. 14994 Ti. Claudius -r...-r *pater.* 15810 *Clodius* -r. 16151 ⟨C. Cor⟩ne⟨l⟩ius -r *libertus.* 16760 -r Furi Sabinianus ser(vus). 19925 d. m. Iul(ii) -br. 20796 D. Iunio D. f. -o. 22236 M. Marius -r. 22503 L. Mindio -i. 23111 C. Numisi Decebri. 23489 Onesiphorus -o. 23766 M. Papinius -r. 28602 M. Verrius -r. 28668 M. Veti -is. 35073 Curtius -r. 35686 A. Licinio -o. XV 512 (*in lateribus, a. 134*) opu(s) Sala(rese) ex of(ficina) Anni Decemb. (513 Ann(i) Dec.). 1117 (*item, circa a. 120*) Cn. Domiti Trophimi -i (*sc. servi*). 1254 (*saec. I ex.*) -r L. Luri Proculi. 1297 (*saec. I*) C. Matti -i. 1578 (*post Dioclet.*) of(ficina) Dom(itiana) Decemb. 8053 (*in signaculo aeneo*) N. Afini -i. IX 2729 (*Aeserniae*) *Q. Trebellius* -r (*cf.* 2750). 3987 (*Alba Fucente*) Domitius -r. 4684 (*Reate; saec. I ex.*) C. Iulio C. l. -o. INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. IX) 124, 26 *et* 29 (*Teate Marrucinorum*) Q. Tiberius -r. CORP. X 1220 (*Nolae*) P. Aelio -o. 1549 (*Puteolis, a. 62*) C. Avillius -r. 2217 Calpurnius -r. 2297 L. Clodius -r. 2646 C. Lappius -r ... -r f(ilius). 4561 (*Trebulae*) ⟨...⟩ -r. 6543 (*Corae*) ⟨...⟩ Q. l. -o. 8074, 3 (= 4460; *in lamina plumbea*) ⟨.?.⟩ -r. IV 2219 -r, bene futuis. XI 5091 (*Mevaniae*) T. Comini -i. 5680 (*Attidii*) Hergenius Decenber. 6550 (*Sassinae*) ⟨Aufidi Decem?⟩bris Aufidius Verus patr(i). V 3513 (= CARM. epigr. 1592; *Veronae*) -r hic sanctus iacet. 6603 (*in agro Novariensi*) -r. 6609 -r Optati optionis *servus.* XII 4984 (*Narbone*) Cornelius -r. 5227 (*ibid.*) M. Vettius -m⟨ber⟩. XIII 2287 (*Luguduni*) T⟨ou⟩tonius -r. 5752 (*in Germania sup.*) memoriae -is alumni. 6280 Fabricio et Acceptio -i ... filis. 8808 (*in Germ. inf.*) Vlp(ius) -r. III 2307 (*in Dalmatia*) -o ... amico. II 1934 (*in Baetica*) C. Marcius -r. 5389 (*ibid.*) C. ⟨T⟩ra⟨i⟩us -r. 4587 (*Barcinone*) M(ummius?) Decenber. VIII 2564 (*in castris Lambaesitanis; saec. I in.*) Iulius -r. 3919 (*Lambaesi*) Modius -r. 18363 Antonius -r. 19606 (*Cirtae*) -r. 6563 (*in Numidia*) C. Pomponius -r. 11558 (*in prov. Byzac.*) Assidonius -r. 21225 (*Caesareae Mauret.*) C. Iul. Decembir. *adi.* **Decembriānus,** -a, -um: CORP. VI 1063 (*a. 212*) II 7 (centuria) -a (*cf. l. 23*).

Decembricus *cogn. vir., cf.* December. CORP. XIII 2577 (*in prov. Lugudunensi*) L. Decmius -us.

Decembrīna *nom. mul., cf.* December. INSCR. christ. Mai nov. coll. V p. 428, 2 (*Romae*) -(a)e matri.

Decembris *cogn. mul., cf.* December. CORP. VI 14840 (*periit*) Vivenniae -idi.

Decembrius *cogn. vir., cf.* December. CORP. IX 5140 (*in agro Praetuttiano, periit, inc. fidei*) A. Livio -o lib(erto).

Decemius, -a *nom. gent.* PHLEGON macrob. 1 p. 86 Keller Πόπλιος Δεκέμιος (*sic cod.; Δεκέννιος Westermann, Müller*) Δημοσϑένης, Ποπλίου ἀπελεύϑερος, πόλεως Ἀριμίνου. CORP. XIV 3507 T. -mi T. l. Philoniqui (*sic*). XIII 6687 (*Mogontiaci*) -i(us?) Florinus. *i. q.* Decimius (Decumius)? *cf. etiam W. Schulze, Eigennamen p. 271.*

Decemnovium *v.* Decennovium. **Decenber** *v.* December.

Decenius *nom. vir.* INSCR. graec. XIV †527 (*Catinae, periit*) Δεκένιος. *cf.* Decennius.

Decennēnsēs *incolae vallis Romae, quae dicebatur medio aevo* Decennium (-us) *vel* Decenniae, *in regione secunda.* CORP. VI 31893 (*saec. IV ex.*) b 7 -b(us). 31894 (= 1766) *supplendum.* *cf.* Decennius; *Hülsen, PW. IV 2267 et W. Schulze, Eigennamen p. 272. 581.*

Decennius, -a *nom. gent.; cf.* Decennenses, Decenius, Decurius, *etiam* Decemius?; *W. Schulze, Eigennamen p. 245. 271.* PHLEGON *supra l. 66.* CORP. VIII 9014 (*Auziae, in Mauretania Caesar., a. 224*) De(cennio) Claudio Iuvenale patre et -o Victorino fratre. *cf.* 9065 (*ibid.*) Dec(ennius) Claud(ius) Iuvenal(is) Sardicus.

Δεχεννόβιος (*sc. fluvius*) *v. p. 69, 10.*

Decennovium, *regio viae Appiae inter Forum Appi et Tarra-*

[*Reitch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

cinam. a decem *et* novem (*sc. milia passuum*). *gr. l. 10. cf. Hülsen, PW. IV 2267; Nissen, Ital. Landesk. II 639.* CORP. X 6835 (*in miliario, a. 110*) Traianus ... XVIIII (*i.* -um) silice sua pecunia stravit (*item* 6833 [*suppletum*]. 6834. 6839). 6850 rex Theodericus ... -ii viae Appiae, id e(st) a Trip(ontio) usq(ue) Tarric(inam), iter et loca, quae ... per omn(es) retro princip(es) inundaverant ... restituit *eqs.* Decemnovium: CASSIOD. var. 2, 32, 2 (*a. 507/511*) paludem -ii in hostis modum vicina vastantem. 2, 32, 4 ad loca ipsa -ii. 2, 33, 1 stagnis -ii paludibusque siccatis. *cf.* PROCOP. bell. Got. 1, 11, 2 ῥεῖ δὲ καὶ ποταμός, ὃν Δεκεννόβιον (*K*, δεκανν- *L*) τῇ Λατίνων φωνῇ καλοῦσιν οἱ ἐπιχώριοι, ὅτι δὴ ἐννεακαίδεκα περιιὼν σημεῖα ... ἐκβάλλει ἐς θάλασσαν, ἀμφὶ πόλιν Ταρακίνην.

Decēns *nom. (cogn.) vir.; cf.* decens; Decentius. CORP. X 895 (*Pompeis, a. 23*) Cn. Lucreti -tis. IV 4984 -s universis. VIII 18235 (*in Numidia*) Mithrae ... P. Numidi⟨us⟩ -n⟨s⟩. PAVL. MED. vita Ambr. 28 in domo clarissimi quondam viri -is et, quod est amplius, christiani, *Florentiae. eundem esse putat Seeck atque* Decentium *l. 44.*

Decentia, Δεκεντιάς, Decentiacī, Δεκέντιοι *v.* Decentius.

Decentiāna *nom. mul., cf.* Decentius. CORP. V †1609 (*Aquileiae, periit*) cum -a.

? **Decentio** *nom. vir.; cf.* Decens, Decentius. CORP. XIII 5227 (*in Germania sup.*) -o. *an dat.?*

Decentius, -a *nom. (cogn.) vir. et mul., plerumque christ.; cf.* Decens. *gr.* Δεκέντιος (*sed cf. l. 53*). Decetius: *l. 38.* Dēc-: *l. 48; cf. etiam gr. l. 53.* 1 COD. Iust. 4, 58, 1 (*a. 214*) -o Veromilio. 2 CONC. Iliberr. a. 305 Mansi 2, 5^C^ -us episcopus Legionensis. 3 -us Caesar (*a. 350—353*); *cf. Seeck, PW. IV 2268, 19.* AVR. VICT. Caes. 42, 9 Magnentius fratri -o Gallias commiserat. Ps. AVR. VICT. epit. 42, 2 Magnentius quoque -um consanguineum suum trans Alpes Caesarem creavit. 42, 8 -us laqueo ... vitam finivit (*cf.* HIER. chron. a. Abr. 2369 OROS. hist. 7, 29, 13 CONSVL. Constant. chron. I p. 238, 353 PROSP. chron. I p. 455, 1088 CASSIOD. hist. 5, 10). AMM. 15, 6, 4 Caesari ... -o (16, 12, 5). POL. SILV. chron. I p. 522, 67 ZOSIM. 2, 45, 2. 2, 54, 2 ZONAR. 13, 8. *cos. a. 352*: INSCR. christ. Rossi I 111 *sqq.* CORP. XI 4037. XIII 7918 -o Caes(are). *in miliariis* Caesar: CORP. XII 5677 Fla(vio) -o. XIII 9048 -o. II 4692 Magno -o (4827. 6221 [*corrupt.*]. VIII 22285 = 10169 Magno Decetio), *sed* VIII 22184 Magno -o Cesar(i) p(io) f(elici) semper ⟨Aug(usto)⟩ (*cf. l. 41*). *in nummis*: INSCR. numm. Cohen VIII p. 23 n. 1 *al.* -us fort(issimus) *vel* nob(ilissimus) Caesar. n. 4 *al.* Mag(nus) -us nob. Caes. (n. 42 *add.* Aug(ustus); *cf.* n. 3 *et* 17 -us p(ius) f(elix) Aug. *et l. 39*). *deriv. v. l. 57.* 4 AMM. 20, 4, 2 (*a. 360*) -um tribunum et notarium. 20, 4, 11. 20, 8, 4 IVLIAN. epist. p. 283^C^. *cf. Seeck, PW. IV 2269, 13.* 5 SYMM. rel. 38, 4 (*a. 384*) agenti in rebus -o. *cf. Seeck, PW. IV 2269, 24, qui eundem esse putat atque* Decentem *supra l. 15.* 6 EPIST. pontif. 311 Migne 20, 551^C^ (*a. 416*) -o episcopo Eugubino. 7 *poeta inc.*: ARATOR ad Parth. 47 qualis in haec eadem Dēcentius arte manavit. 8 *in titulis*: CORP. VI †33712 (*a. 408*) Fl(avius) -us prefectianus, cives Tuscus. INSCR. christ. Rossi I 928 (*a. 503*) inl(ustris) femina -a. 962 (*a. 516*) -us. 982 (*a. 522*) -a. INSCR. christ. Mai nov. coll. 5 p. 427, 2 -a. TAB. devot. Audollent 169 (= INSCR. Wünsch, Seth. Verfluch. 31; *Romae, saec. V*) l. 32 ⟨Δομνῖ⟩νον ὃν καὶ Γύζυφον τὸν υἱὸν Δηκεντίας (*cf.* l. 47; *sed* 159. 160. 168 Βικεντία = Vicentia). CORP. XI †4996 (*prope Spoletium, a. 424*) Marcia -a. 6695, 34 (*in amphora*) ex f(iglinis) -i. V 3513 (*Veronae*) ⟨Vale⟩ntinianus et -us. †6203 (*Mediolanii*) Claudio -o. †8736 (*Concordiae*) -ae. XII †2141 (*Viennae*) -us. *adi.* **Decentiacus, -a, -um** (*ad Decentium Caesarem pertinens*): AMM. 18, 9, 3 legiones ... Magnentiaci et -i (*sc. milites*), quos ... ut fallaces et turbidos ad orientem venire compulit imperator. *cf. etiam* STEPH. BYZ. *s. v.* **Δεκέντιοι,** ἔθνος Παννονίας, ἀπὸ Δεκεντίου τοῦ Μάγνου παιδός, Μαγνεντίου δ' ἀδελφοῦ. τὸ θηλυκὸν **Δεκεντιάς,** ὡς Παρθένιος ὁ Φωκαεύς.

[**Deceo** *nom. mul. gr. corruptum.* PLAVT. Men. 736. *cf. K. Schmidt, Hermes 37 (1902) p. 388.*]

Decethus *nom. vir. fort. corruptum.* CORP. V †6212 (*Mediolanii, a. 527*) -us.

Decetia *opp. Aeduorum in Gallia, hodie* Decize. *cf. Ihm, PW. IV 2269; Gröhler, frz. Ortsn. I 320.* CAES. Gall. 7, 33, 2 *Caesar* in Haeduos proficisci statuit senatumque ... ad se -am (*B M* etiam) evocavit. ITIN. Anton. Aug. p. 367, 1 -a (*v. l.* -cia, doceria, deoetia). 460, 6 Deccidae (*v. l.* deccide, decide, decude, detude). TAB. Peut. 2, 4 Degetia. RAVENN. p. 234, 15 Dizezeia.

Decetius *v.* Decentius *l. 38.*

Decha *loc. Britanniae.* RAVENN. p. 436, 6.

Dechetī *v.* Decceti.

? **Dechioppe** *nom. loci corruptum.* COD. Iust. 3, 3, 4 (*a. 303*). *cf. adn.*

Deciāniānus *cogn. vir.; cf.* Decianus, Decius. CORP. VI 3590 (*periit*) T. Egnatio -o ... militi. *fort. errore pro* Decianus.

Deciānus, -a *v.* Decius.

Deciātēs *gens Ligurum in Gallia Narbonensi. cf. Ihm, PW. IV 2270. gen.* -tum *p. 70, 1*; -tium *p. 70, 2. gr.* Δεκιῆται (POLYB. 33, 9, 8 *al.* STRABO 4 p. 202; *p. 70, 8*), *gen. pl.* Δεκιατέων PTOL. 2, 10, 5 (*an legendum* Δεκιατῶν?). MELA 2, 76 Nicaea tangit Alpes, tangit oppidum -um, tangit Antipolis. PLIN. nat. 3, 35 in ora oppidum Latinum Antipolis, regio -ium, amnis Varus. 3, 47 Ligurum celeberrimi, ultra Alpes Sallui, -es (deceates *D vulgo*, decia *a*), Oxubi *eqs.* (*cf.* FLOR. epit. 2, 4, 5 [*v. l.* decilates, deciate]. IORD. Rom. 177 Decilates). *fort. huc pertinet* RAVENN. p. 339, 18 Nicea, Micalo colonia Diceorum, Antipolis (*cf.* p. 243, 12 Nicea, Melaconditia, Anthopolis). STEPH. BYZ. *s. v.* **Δεκιῆτον,** πόλις Ἰταλίας (*errore*). τὸ ἐθνικὸν Δεκιῆται, ὡς Ἀρτεμίδωρος κτλ.

Decibalm, Decibalus *v.* Decebalus.

Decidiānus, -a *v.* Decidius.

Decidius, -a *nom. gent. cf. etiam* Decitius. *gr.* Δεκίδιος. Dicid- *infra l. 33.* NOT. Tir. 115, 91 -us. 1 CIC. Cluent. 161 Cn. -o Samniti, ei, qui proscriptus est (*a. 82 a. Chr.*; decitio *M*, decio *ς*). TAC. dial. 21 Caesaris *orationem* pro -o (decio *trad.*) Samnite. *cf. Münzer, PW. IV 2270, 64.* 2 L. -us Saxa, *Hispanus, sectator Caesaris et Antonii, a. 40 a Labieno in Cilicia victus et interfectus (cf. Münzer, PW. IV 2271, 20)*: CAES. civ. 1, 66, 3 L. -us Saxa. CIC. Phil. 13, 27 Saxam vero -um ... hominem deductum ex ultimis gentibus (Saxa: CIC. Phil. 8, 9 *al.*; *item* FLOR. epit. 4, 9, 4; CASS. DIO *praeter l. 21* APPIAN. Syr. 51). LIV. perioch. 127 victoque -o Saxa, M. Antoni legato. CASS. DIO 47, 35, 2 -ος (δεκίλιος *trad.*, -λλιος ZONAR.) Σάξας. APPIAN. civ. 4, 87, 368 -ος (*item* 4, 102, 430. 4, 103, 431; *trad.* κεκίδιος, κεδίκιος, κιδίκιον, κεκίλιος, κικίλιος). PORPH. *et* SCHOL. Hor. carm. 3, 6, 9 *Parthi* tum -um (*traditur* decium) Saxam in Asia cum *exercitu* occiderant. 3 CORP. VI 1403 (*periit*) ⟨T.? Do⟩mitio T. f. Vol(tinia) -o ⟨III⟩viro capitali ⟨elect⟩o a Ti. Claudio Caesare *eqs.* ..., praetori (*cf. Groag, PW. V 1426, 22*). *huius filia l. 43.* 4 *praeterea in titulis*: CORP. VI 16762 -ae Lascivae. 30983 III 2 -us Stachus. X 360 (*Atinae*) -a Serena (*cf. etiam p. 74, 20*). 851 (*Pompeis*) M. Lucretius Decid(ianus) Rufus (*cf. l. 46*) IIvir *eqs.* ... M. -us Pilonius Rufus (*idem* 788 M. Pilonius Rufus). 892 (*ibid.*) M. -us M. M. l. ⟨F⟩austus ung(uentarius?), min(ister) Aug(usti). TAB. cer. Pomp. (Corp. IV suppl.) 107, 4 M. -dí Pauperis. 154, 3 (*a. 61*) Dicid⟨ia⟩ Margaris (*cf.* 20. 155, 7. 31). CORP. X 4090 (*Capuae*) -a Merop⟨e⟩. 4104 ad lucum -orum. 8124 (*Salerni*) Decid⟨...⟩. V 762 (*Aquileiae*) -a L. f. Pauli⟨na⟩. 1186 (*ibid.*) T. -us (mul.) l. Auctus. 1187 C. -i⟨di⟩ Rufi. 1188 C. -di Vrbani. 8242 (*ibid.*) -a Egloge. suppl. ital. 1076, 6 (*in amphora*) P. -us. XII 1760 (*Valentiae*) Sexti -di Hilari ... Decid(ii) Hilarianus et Hilarus fratres. 1953 (*Viennae, periit*) -o Crescenti -di⟨a ...⟩dia filio. 1954 -us Gratus. 2324 (*prope Gratianopolim*) Sex. -di Sex. f. ⟨...⟩. III 3177 (*in Dalmatia*) -ae Romanae. 9025 -o Germano. 15102 (*ibid.*) M. -o M. f. Maximo Aedil(i), IIvir(o), auguri. *cogn. vir. v. supra l. 25.* **Decidiānus,** -a *cogn. vir. et mul. notatur* Dec.: *l. 50.* TAC. Agr. 6 *Agricola* Domitiam -am, splendidis natalibus ortam, sibi iunxit; idque matrimonium ad maiora nitenti decus ac robur fuit *eqs. filia fuisse videtur Domitii Decidii supra l. 25; cf. Groag, PW. V 1511, 16.* CORP. X 788 (*Pompeis*) M. Lucretio -n(o) Rufo d(uum)v(iro) (ter) quinq(uennali), pontif(ici), trib(uno) militum a populo, praef(ecto) fabr(um). *cf.* 789. 851 *supra l. 29.* 952 M. Lucretius L. f. Dec⟨i⟩d(ianus) Rufus. INSCR. Dessau 6363 a M. Lucretius L. f. Dec. Rufus *eqs. sed* CORP. X 815 *et* 953 M. Lucretius Rufus (954 *mutil.*). TAB. cer. Pomp. (Corp. IV suppl.) 46 (*a. 56?*), 15 L. Ce⟨i⟩ -n(i). *cf.* 67, 18. CORP. XII 1956 (*Viennae*) Q. Vératius -ánus.

Decilātēs *v.* Deciates.

Decilia *v.* Alba *vol. I p. 1483, 57.*

? **Decilla** *nom. mul., cf.* Decius. NON. p. 198 quid tu, -a mea? = CIC. de orat. 2, 277 *ubi* Egilia *codd.* '-a' *defendit Cichorius, Unters. zu Lucil. p. 310.*

? **Decilma** *cogn. mul. corruptum.* CORP. X 570 (*cf.* p. 1005; *Salerni*) Cannutiae C. ⟨f.⟩ -ae.

Decim-. *hic invenies ea quoque lemmata, quae non tradita sunt nisi* Decm- (*quae forma in Galliis atque Germaniis praevalet*) *vel* Decum- *scripta.*

1. Decima (Decuma) *v.* Decimus 2. 3.

2. Decima *dea.* VARRO frg. Gell. 3, 16, 10 Parca ... a partu nominata, item Nona et -a a partus tempestivi tempore. CAESELL. Gell. 3, 16, 11 tria nomina Parcarum sunt: Nona, Decuma (-ci- *R*), Morta. TERT. anim. 37 superstitio Romana deam finxit ... et Nonam et -am a sollicitioribus mensibus. *cf. Aust, PW. IV 2272; Wissowa, Rel. u. Kult.*[2] *p. 220. 264 adn. 4.*

3. Decuma *tit. Atellanarum Pomponii, Novii.* FEST. p. 364 Pomponius in Decima. *fortasse non diversa*: NON. p. 4, 14 Pomponius Decuma fullonis (p. 105, 11. 182, 15 *coni. Bentinus*, fullonis ducum *codd.*). NON. p. 37, 21 Novius Decuma (p. 170, 6. 374, 28). *sed* p. 109, 16 Novius Decumis. *cf. Ribbeck, Com. frg.*[3] *p. 276. 310.*

Decimānī *incolae coloniae Narbonensis, ita appellati a veteranis legionis decimae. cf.* decimanus (*imprimis vol. V p. 169, 59; adde* AMM. 18, 9, 3 Tricensimani, Decim⟨an⟩ique, Fortenses) *et Hirschfeld, Corp. XII p. 521.* MELA 2, 75 sed antestat omnis Atacinorum -orumque colonia, unde olim his terris auxilium fuit, nunc et nomen et decus est Martius Narbo. *alibi* Decumani: PLIN. epist. 3, 32 Narbo Martius -orum coloni. CORP. XII 4344 (*Narbone, a. 164*) -i Narbone(n)ses. *cf.* 4345 (*a. 196*). 4346 (*a. 197*). 4349. 5366 (*a. 239*) Decumáni Narbonens(es). *compositum*: Tertiadecimani.

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Dec(i)mānius, -a *nom. gent., cf.* Decimanus. CORP. XII 2218 (*Gratianopoli*) D. Decmánius Caper (*item* [-á-] 2225; 2231 ⟨D.⟩ Decmanio Capro sub praef(ecto) equit(um) alae Agrippian(ae) [*cf. adn. Mommseni*]). *nom. sing.* (?): CORP. XIII 5511 (*in Germania sup.*) Decm(i)llu⟨s⟩ Dec⟨m⟩anii ⟨f.⟩ (?).

Decimānus *cogn. vir., cf.* decimanus. *gr. l. 12.* FRONTO p. 236, 15 N. uxorem amisi, nepotem amisi, miserum me! -um nostrum amisi. CORP. XII 4564 (*Narbone, periit*) ⟨.?. De⟩cimano liberto. XIII 2009 (*Luguduni*) G. Liberti -i, civi Viennens(i), naut(ae) Ararico. 5172 (*in Germania sup., in securi aenea*) -n. 5180 ⟨De?⟩c(imiae?) Decimae Dec(imius?) -us frater. Decumānus: INSCR. graec. XIV 319 (*thermis Himeraeis*) Δεκόμανε χρηστέ, χαῖρε. CORP. V 8249 (*Aquileiae*) P. Vettius P. f. -us decurio Aquileia. XII 724 (*Arelate*) ⟨...⟩ -us. 2461 (*inter Augustum et lacum Lemannum*) Ael(ius?) -us (*cf. etiam p. 73, 34*). 2653 (*Albae Helvorum*) C. Titius -us. 3109 (*Nemausi*) L. Decumius -us. XIII 10017, 321 (*scariph. in vase*) Decuma⟨.?.⟩. Decmānus: CORP. XII 5686, 303 (*in vasculo*) -i man(u) (*cf.* XIII 10010, 764). XIII 1990 (*Luguduni*) Decimiae Decmillae civis Seq(uanae)... Decmius -us frater. 7222 (*in agro Mogontiacensi, a. 198*) L. Senilius -us q(uaestor), c(urator) c(ivium) R(omanorum) m(anticulariorum) neg(otiatorum) Mog(ontiacensium), civis Taunensis. 11359 (*in Mediomatricis*) Sex. Public(io) -o col(oniae) Med(iomatricorum) (*vel* col(legii) med(icorum); *cf. adn.*) lib.

Decumasius, -a *nom. gent. cf.* Decimius *sim.*; *W. Schulze, Eigennamen p. 159 c. adn. 5.* CORP. VI 16796 (*periit*) -a P. l. Briseis sibi et P. -o P. l. Pal(atina) Symphoro patrono et coniugi.

Decumātēs agri *v. vol. V p. 221, 36.*

Decumed(i)us *nom. (praen.?) vir. a* Decimus. *cf. W. Schulze, Eigennamen p. 92 adn. 3.* CORP. IX 3494 (*Peltuini*) Q. Tattio -dí fil. Vestino.

Decumenus, -a *nom. gent.; cf. W. Schulze, Eigennamen p. 159, qui comparat etr.* tecumnal = Decimius (*sed v. etiam p. 272*). CORP. XI 6206 (*Aesi, periit*) L. -us Q. f. Scapt(ia).

Decimiānus, -ē *v.* Decimius. **Decimiēnsēs** *v.* ad Decimum.

Decimilla *cogn. mul., cf.* Decimus *al.* CORP. VI 5618 (*in columbario*) Salini⟨ae D⟩ecimillae. X 1036 (*Pompeis*) Alleia M. f. -a sacerdos publica Cereris. XI 2841 (*Volsiniis*) ⟨...⟩liae Decimilae. Decumilla: CORP. XII 1569 (*Deae Augustae Vocontiorum*) Val(eria) -a. 1765 (*Valentiae*) Iul(iae) -ae. 2319 (*prope Gratianopolim*) ⟨Iu⟩liae Decu⟨mi⟩ filiae -ae (*al.* Decumina? *cf. adn.* ad 5872 *et infra l. 69*). XIII 6100 (*in Germania sup.*) Superinia -a. Decmilla: CORP. XIII 1990 *v. supra l. 18.* 4370 (*in Mediomatricis*) -(a)e. 5462 (*in Germania sup.*) Sulpicia -a. ? **Decimillus** *cogn. vir.* CORP. III 5511 *v. supra l. 4.*

Decimin *statio Dalmatiae.* RAVENN. p. 210, 17. *fort. i. q. alibi* ad Decimum, *q. v.; cf. Patsch, PW. IV 2272.*

Decimīna *v.* Deciminus. ? **Decumīniānus** *v.* Dec(i)minius.

Dec(i)minius, -a *nom. gent., cf.* Deciminus. CORP. XIII 8072 (*Bonnae*) Decminia Verina. *cogn.*: INSCR. Fortschr. d. röm.-germ. Forsch. (*ad* Corp. XIII) p. 110 n. 224 Sollius Decuminius. ? **Decuminiānus** *cogn. vir.*: CORP. VII 120 C. Iuli -n(i) l(egionis) II A(ugustae). *an* Decumini v(eterani) *eqs.?*

Decimīnus, -a *nom. et cogn. vir. et mul., cf.* Decimus *al.* -ín- CORP. XII 5872 *et infra l. 76.* *notatur* De. *l. 63.* CORP. VI 3250 ⟨...⟩ M. f. -o ⟨equ(iti) sing(ulari)⟩ Aug(usti) n(ostri) armor⟨um cust(odi)⟩ ... ⟨nat(ione) Thr⟩ax. 16763 -o. 32520 IV 57 (*a. 143/4*) M. Venusenus -us *mil. praetorianus.* 32785 P. Aelio -o ... eq(uiti) sing(ulari) Aug(usti). 33002 Mariae Q. f. -ae. X 2362 (*Puteolis*) -(a)e. XI 5237 (*Fulginiis*) -ae vernulae. XIII 1691 (*in prov. Lugudunensi*) C. Catul⟨l⟩io -⟨n⟩o. 3116 (*ibid.*) ⟨... ia⟩e -ae. 1903 (*Luguduni*) Titi Vetti -i veterani leg. VIII, immuni⟨s⟩ consularis ... -a filia. 10021, 198 (*in signaculo ocularii*; = INSCR. Ephem. epigr. IX 1338 [*ad* Corp. VII]) C. Vlp(i) -i *et* C. Vlp(i) De. VII 251 -ae Decimi filia⟨e⟩. III 4279 (*in Pannonia sup.*) coniugi *natae* provincia Germania inferiori ... Aemilius -us medicus ordinarius leg. I adi(utricis). 8791 (*Salonis*) D. Iu⟨li?⟩us C. ⟨f.⟩ Pa⟨l(atina)⟩ -us. Decumīnus, -a: CORP. VI 16764 -ae. 26834 Stei(a)e -(a)e. 31147 (*a. 139*) b 8 P. Aelius -us. X 534 (*Salerni*) Dexio -o mil(iti) coh(ortis) II pr(aetoriae). V 6807 (*Eporediae*) Iuliae Decimi (*sic*) lib. -ae. XII 150 (*in Alpibus Poeninis*) Iulia Decumi fil. -a flaminica (*fort. eadem* 151. 156. 5872; *etiam* 2319 *l. 39? cf. adn. ad* 5872). 1604 (*Deae Augustae Vocontiorum*) C. Atili -i. 1707 (*in agro Vocontiorum*) Cornelia -a. 1753 (*Valentiae*) C. Val(erius) Decum[a]inus. 1953 (*Viennae*) L. Cappius -us. 2385 (*Augusti*) ⟨Sent⟩inia -a. 2657 (*Albae Helvorum*) Catia -a. 2830 (*Vgerni*) Liciniae -ae. 2953 (*Vcetiae*) Segei(a)e -(a)e. 3927 (*Nemausi*) D⟨ec⟩umiae Remullae ... Sex. Spurio -i⟨no⟩ f. 4420 (*Narbone*) L. Seius ⟨...⟩ Decu⟨minus?⟩ aed(ilis), pr⟨aef(ectus) pro IIviro?⟩. 4759 ⟨... Dec?⟩umina uxor. XIII 2124 (*Luguduni*) Delphicus -i l. 2201 ⟨...⟩ -us. 5045 (*in Germania sup.*) Iul(ii) -n(i). 10010, 766 (*in vasculis Gallicis*; *cf. p. 72, 2*) -i m(anu) (*cf.* VII 1336, 408 *sq.*). VII 120 *v. supra l. 51.* III 9026 (*Salonis*) ⟨Dec⟩umin(a)e alum⟨na⟩e. Decmīnus, -a: CORP. XIII 2183 (*Luguduni*) ⟨T⟩iberio Iulio -o. 2847 (*in prov. Lugudunensi*) -us C⟨.⟩to⟨...⟩. 4190 (*in Treveris*) Ingenuia -a. 4320 (*cf.* add. p. 49; *in Mediomatricis*) Dexter⟨...⟩ -n⟨us⟩. 4719 (*in Belgica*) ⟨...⟩no -i⟨...⟩. 5755 (*in Germania sup.*) ⟨dis⟩ manib. ⟨.⟩ Decmi ⟨Dec?⟩minus lib. heres. 10010, 762 (*in vasculis Gallicis; cf. p. 71, 79*) -us f(ecit) (*an* Decim-?). 10017, 320 (*scariph. in vase*) -i.

Dec(i)miola *cogn. mul., cf.* Decimius *al.* CORP. XIII 2577 (*in prov. Lugudunensi*) Decmia -a.

Decimius, -a *nom. gent. cf.* Decimus; *etiam* Decumenus (*W. Schulze, Eigennamen p. 159*); *Münzer al., PW. IV 2273. gr. p. 73, 11. 16. 20. 25. in codd. traditur* -us; *in titulis praeterea* Decumius (*l. 82 sqq.*), Decmius (*p. 73, 21 sqq.*). Decimus (?) *l. 40. 60*; Decemius *v. sub v. nom.* -i(us): *p. 73, 1. 9. f. genet.* -aes: CORP. XIV 299. -ím-: CORP. VI 1058 (*a. 210*) III 1. 4. XI 6923. *notatur* Dec.: CORP. IX 5767 *l. 57.* XII 4761 (p. 849). *exemplum antiquissimum: p. 73, 7.*
1 LIV. 22, 24, 11 (*a. 217 a. Chr.*) Numeri -mi (deciri *P*) Samnitis deinde interventu proelium (*sc. Minucii magistri equitum Fabii Maximi*) restitutum. hunc, principem genere ac divitiis non Boviani modo, unde erat, sed toto Samnio *eqs.* **2** LIV. 27, 14, 8 (*a. 209 a. Chr.*) C. -us Flavus tribunus militum. *persona, ut videtur, ficta ex eo qui sequitur; cf. Münzer, PW. IV 2274, 17. alter*: LIV. 39, 32, 14 (*a. 184 a. Chr.*) C. -us Flavus *praetor urbanus.* 39, 38, 2 (decimus *cod.*). 39, 39, 1 C. -mi (*item* 7). *fort. huius filius*: LIV. 42, 35, 7 (*a. 171 a. Chr.*) C. -um (decium *V*) *legatum in Cretam missum.* 43, 11, 8 *praetor peregrinus* (*cf.* 43, 15, 3. 44, 16, 7). 44, 19, 13. 44, 29, 1. 45, 10, 12. 45, 10, 13 -o. 45, 10, 15 -mi (decimae *V*). **3** LIV. 42, 19, 7 (*a. 172 a. Chr.*) M. -um *legatum in Asiam missum. fort. idem*: LIV. 42, 37, 1 L. -us *legatus in Graeciam missus.* 2 -us (*item* 42, 45, 8); *cf. Münzer, PW. IV 2273, 35 et 43.* **4** CIC. Att. 4, 16, 9 (*a. 54 a. Chr.*) C. -us. *fort. idem* BELL. Afr. 34, 2 C. -us (decimus *VW*) quaestorius. **5** VLP. dig. 49, 11, 1 divi fratres (*a. 161/9*) -o Philoni. **6** EPIST. procos. ad Amphiss. (Corp. III 568; *saec. III/IV?*) Decim(ius) Secundinus v(ir) c(larissimus), procons(ul). **7** CORP. II 2206 (*sub Constantio II*) -us Germanianus vir clarissimus, consularis provinciae Baeticae.
8 *filius alter Ausonii poetae*: CORP. VIII 14398 (= 1219: *in prov. procos.; a. 377*) -us Hilarianus H⟨esper⟩ius (*non* Hi⟨lar⟩ius; *cf. Seeck, PW. VIII 1601, 39*) v(ir) c(larissimus), proc(urator) ⟨prov. Afr(icae), iudex sacrarum cogni⟩tionum. 14346 (*a. 376*) ⟨D⟩ecimi Haesperi v. c., v(ice) s(acra) ⟨i(udicantis)⟩. 17519 ⟨Deci⟩mius Hesperius. 26568 -mi Hilariani Hesperii. *al.* Hesperius; *cf. Seeck, PW. VIII 1249, 32.*
9 GREG. TVR. Franc. 2, 9 (*a. 410*) praefectus ... -us Rusticus ex officiorum magistro. **10** *praeterea in titulis*: CORP. VI 277 P. -us Lucrio. 1056 (*a. 205*) b II 97. IV 21 -me(*sic*) Quintici. 1057 III 5 P. -i(us) Macrinus. III 8. 2431 -us Augurinus mil(es) coh(ortis) I pr(aetoriae) ... nat(ione) Afer. 4118 (*in monum. Liviae*) -ae Clarae. 4938. 7205. 7904. 8435. 8601/2. 9239 -orum Faustí et Fortunatí cabatores de via sacra (*cf. Roßbach, PW. IV 2274, 8*). 10244 a (*a. 102*). 11029. 11691 -o Mesidio Felici. 11823. 16172. 16622. 16765—16770. 16772 *sq.* 16775—16779. 17748. 24228. 29484. 30972 -a C. f. Candid(a) sacerd(os) m(atris) d(eorum) (*eadem* X 6074?). 31146 b 1 M. -us Proculus ... Fl(avia) Sirmi(o). 33538. 34311. 34713. 35087 *sqq.* XV 974 (*in lateribus, a. 123*) P. -m(i) Epityn(chani) (*cf.* X 8043, 21). 5173 (*in vasis Arretinis*) -u(s) Felix (*cf.* XIII 10009, 106). XIV 60 (*Ostiae*) A. -us A. f. Pal(atina) Decimianus. 299. 902 *sq.* 2982 (*Praeneste*) Sex -i⟨us ...⟩. INSCR. Ephem. epigr. IX (*ad* Corp. XIV) 601 (*Lanuvii*) Cn. -us Euhodus. CORP. IX 850 (*Luceriae*) -a⟨...⟩. 2234. 2280 (*Telesiae*) ⟨..De⟩cimio Sp. f. ⟨Co⟩l(lina) Cimbro. 3083. 3148 (*Corfinii*) C. -us Communis lib. Vítalis. 3209. 3227. INSCR. Ephem. epigr. VIII 154 (*ibid.*) -a Gemella. CORP. IX 4720. 5049 (= I² 1900; *in Piceno*) -ae P. l. Doríní. 5449. 5520. 5522. 5767 (*Ricinae*) L. -o filio ... Dec(imia) Theodoret(e) mater et Dec(imius) Facilis avus. 5780. 6189. INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. IX) 141 (*Sulmone*) C. -mi ⟨.?.⟩. CORP. X 3699, 1, 6 (*Cumis, periit*) L. -mus (?) Felinus. *ibid.* 1, 30 L. -mus Faustus. 5987. 6603 (*Velitris*) -a⟨e⟩ (mul.) et M. Sesti l. S⟨u⟩avis. 6716. 7063. 8397, 1, 18 *et* 3, 9. IV 1994 Sex. -us Rufus milis coh. V pr(aetoriae). XI 28 (*Ravennae*) Q. -us Dacus opt(io) de (triere) Pinnata. 868. 973. 1027. 1065. 1449, 23 (*Pisis*) -us Cosmus Cicero. 1611. 1653. 3552 (*Centumcellis*) C. -us Ammonianus Flavianus. 3781 (*Veis, a. 34*) L. -us L. l. Gamus v⟨IVir Aug(ustalis)⟩. 3890. 5275. 5400 (*Asisii*) P. -us P. l. Eros Merula medicus clínicus, chírurgus, ocularius, VIvir. 6256 (*?, periit*). 6417. 6712, 143 (*in signaculo*) L. -mi Myrmecis. 6764. 6851. 6923. TAB. aliment. Vel. (Corp. XI 1147) 4, 16 -o Basso. 4, 47 C. -o (*cf. p. 73, 30*). CORP. V 910 (*Aquileiae*) L. -o Scavae Dercelonis f. 7099 (*Taurinis*) L. -us Clytus. XII 357. 2268. XIII 1990 *v. p. 73, 21.* 1992. 2194. 2950 (*in prov. Lugud.*) C. -us C. -mi Severi fil. Sabinianus ... curator r(ei) p(ublicae) civit(atis) Venet(orum). 11203 (*Luguduni*) ⟨... Dec⟩imi Sicon⟨is⟩. 5180 *v. p. 71, 10.* 10022, 91 (*in signaculo*) P. -mi Apolloni. III 633 II 2, 17. 3533. 5219. 14662. II 1954 (*in Baetica*) M. -o Quir(ina) Proculo pontifici perpetuo ordo Cartimitanus (*fort. cognata eius* 1959 -a Decimi [= -i(i)?] f. Procula; *cf. adn.*). VIII 4965 (*in prov. procos.*). 12338. 14942 *sq.* 15084. 2564, 6, 12 (*in castris Lambaesit.*). 3036 d(omo) Lambaese -a Honorata. 6704 (*in Numidia*). 8866 (*in Mauretania Sitif.*) -a Galla Palatina. 23613 *sq.* (*in prov. Byzac.*). *cogn. et nom. sing.* (*cf. etiam p. 73, 18*): CORP. X 255 (*Grumenti, periit*) Fortunata -o filio. III 12959 (*in Dalmatia*) Caetenniae -ae. *praeterea* **Decumius,** -a (*forma vetustior*): CORP. VI 1862 (= I² 1299) N. -us N. f. Col(lina) Vaarus scr(iba). 1971 P. -us P. l. ⟨...⟩ accensus ve⟨latus⟩. 8254

[*Reisch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

(= I^2 1054; *in olla vineae S. Caesarei*) G. Decu⟨mi(us)⟩. 8886 Quartionis -mi Aug. lib. Euphemiani a manu. 16771. 16771a. 16774 -a L. l. Arbuscula. 32728. 35092. XV 975 (= I^2 2311; *in latere*) -mi Corn(eliani?). 976 (= I^2 2312) ⟨P.?⟩ -mi⟨.?.⟩. XIV 190. 2626 (= I^2 1441; *Tusculi*) M. -u⟨s⟩ aed(ilis) de s(enatus) s(ententia). 2855 (= I^2 1445; *Praeneste*) L. Dcumius M. f. (*cf. Ernout, Mém. soc. de ling. 13 [1905/6] p. 307 sqq.*). 2968 (*ibid.*) M. -us. 3116 (= I^2 144; *in cippo Praenestino*) M. -us. IX 1435 (*Aequi Tutici*) M. De⟨c⟩umius M. l. Apio. X 290 (= I^2 1685; *Tegiani*) L. -i(us) L. f. Apria(nus?). 3783 (= I^2 686; *Capuae, a. 71 a. Chr.*) L. -us N. f. Stab(...). 4107. 5814. 6255. 7353 (*Thermis Himeracis*) Q. -us f. IIvir. INSCR. graec. XIV 24 (*Syracusis*) *Δεκομία Συρίσκα πανδόκια.* CORP. XI 1245 (*Placentiae*) -ae Primi f. Sabínae. 6942 (*ibid.*). V 7241 (*cf.* p. 1090; *Segusione*) -a Nymphe. XII 3109 *p. 71, 15.* 3552(?). 3927 *p. 71, 75.* 4503 (*Narbone*) L. -us L. l. Felix Roman(iensis) pistor sibi et L. -o L. l. Hilaro patrono. 4760 (*periit*) L. -us L. l. 4761 (*cf. p.* 849). INSCR. graec. IV 587, 7 (*Argis*) *Λ. Δεκούμιος Ξάνθος.* CORP. VIII 24222 (*in prov. procos.*) -us Larnius Respectus. *cogn. et nom. sing.* (*cf. p. 72, 80*): INSCR. Jahresh. d. österr. arch. Inst. VI (1903), Beibl. p. 7 (*in Macedonia*) *Οὐαλερία Ἰουλία Αὐρηλία Δεκυμία καὶ Οὐαλερία Γαία τοῖς τέκνοις.* CORP. VIII 7327 (*cf.* 19458; *Cirtae*) -a. **Decmius, -a**: CORP. XIII 1990 (*Luguduni*) Decimiae (*sic*) Decmillae civis Seq(uanae) ... -us Decmanus frater. 2577 (*in prov. Lugudunensi*) L. -us Decembricus frater germanus et -a Decmiola soror germana. 5466 (*in Germania sup.*) -a Apinosa. INSCR. graec. IX 2, 853 (*Larisae*) *⟨Λ⟩εύκιος Δέκμιος ⟨Λε⟩υκίου (υ)ἱὸς Οὐελίν⟨α, Βά⟩σσος.* CORP. VIII 9946 (*in Mauretania Caesar., periit*) †Decmus Ru⟨f⟩inus. *adi.* **Decimiānus**, -a, -um: COLVM. 12, 10, 4 pira ... -a (PLIN. nat. 15, 54; MACR. *v. vol. V p. 170, 20*). CORP. VI 29784 per compitum secus piscinam (*in reg. XIII*) in fundo -o Thalamiano. TAB. aliment. Vel. (Corp. XI 1147) 4, 25 fund(um) -um *in Veleiate pago Albensi* (*cf. p. 72, 69*). **Decimiānus** *cogn. vir.*: CORP. VI 3179 P. Ael(ius) -us eq(ues) sing(ularis) Aug(usti). 5197 (*in columbario*) -us sumpt(uarius). 20876 M. Iunius -us. 35546 C. Iulio -o. XIV 60 *p. 72, 50.* XII 2461 (*inter Augustum et lacum Lemannum*) Cac(usius?) -us (*cf. etiam p. 71, 14*). 2264 (*Luguduni*) Libertius -us. VII 1336, 407 (*in vasculo*) Decumiani m(anu). II 173 (*in Lusitania*) C. Licini⟨us?⟩ Decimi⟨anus?⟩. *agn.*: CORP. III 14165^5 (*in Syria*) L. Mu⟨m⟩meius Fortunatus Decmianus. **Decimiānē** *cogn. mul.*: INSCR. christ. Mai nov. coll. 5 p. 428, 1 F(.?.) -eti alumne.

Δέκιμον *suburbium Carthaginis; cf.* ad Decimum, Decimin *et Dessau, PW. IV 2274, 38.* PROC. Vand. 1, 17, 11 *ἀμφὶ τὸ τῆς πόλεως προάστειον, ὃ -ον καλοῦσιν. cf.* 1, 17, 17. 1, 18, 7. 12. 1, 19, 1. 14. 23. 33. 1, 20, 6. 7. 10.

ad Decimum (*sc. miliarium*) *nom. locorum. cf.* decimus, Decimin, *Δέκιμον*; *Hülsen et Hübner, PW. IV 2274, 49 sqq.* **1** *ad viam Latinam*: ITIN. Anton. Aug. p. 305, 8 ab Vrbe ad -um. *incolae l. 54.* **2** *in Gallia Cisalpina, inter Mediolanium et Ticinum*: ITIN. Burdig. p. 556, 10 mutatio ad -um. *prope Augusta Taurinorum*: ITIN. Burdig. p. 557, 9 mutatio ad -um. **3** *in Calabria, prope Gnathiam*: ITIN. Burdig. p. 609, 11 mutatio ad -um. **4** *in Macedonia prope Thessalonicam*: ITIN. Burdig. p. 605, 5 mutatio ad -um. **5** *in Hispania prope Cordubam*: ITIN. Vicarell. II (Corp. XI 3282) 11 addecumo IV (3286) 13 addecumum (I *et* II 11: ad X). *incolae* (*ad 1 pertinentes*) **Decimiēnsēs**: CORP. XV 7811 (= XIV 4229; *in fistula plumbea*) pub(licum *vel* -lica) -ium.

Decimus, -a. *a* decimus. Decumus: *l. 75. 83. p. 74, 7. 21 sq. 28 sqq. 55. 75, 52. 76. p. 76, 25; cf. etiam l. 65.* Decmus: *p. 74, 24. 75, 81. 76, 31.* *errore* -ím-: *p. 75, 60. 75. 76, 16.* Dēc-: *p. 76, 9.* *plur. p. 74, 55.* *graece in titulis Δέκμος* (*f. Δέκμα p. 76, 20*); *Δέκιμος p. 76, 20. Δέκομος p. 75, 6. 73. 76, 10.* *errore*: INSCR. graec. Rom. Cagnat I 722 *Δέκιον Καίλιον Καλβεῖνον Βαλβε(ῖ)νον* (*cf. etiam l. 65. p. 75, 43*).

apud scriptores: Δέκιμος: DIOD. 18, 2, 1 (*F, δέκιον ceteri*) STRABO 4 p. 205 PLVT. Caes. 64 quaest. Rom. 34. 103 CASS. DIO 37 ind. cos. 39, 40, 5 (*δεκίμιος cod.*). 41, 19, 3. 44, 14, 3 *sq.* 44, 18, 1. 45, 9, 3. 45, 14, 1. 3. 45, 15, 1. 45, 34, 6. 45, 36, 3 (*omnibus his locis trad. δέκιος*). 44, 35, 2 (*δέκωμον cod.*). 46, 35, 2. 46, 56, 1 *saepius.* 55 ind. cos. *Δέκμος*: APPIAN. Illyr. 19 civ. 2, 48, 197. 2, 111, 464 *et saepe* (*ubique δέκιμος V*). **1** *praen. vir. cf.* Quintus, Sextus. *aetate imperatoria ubique usitatum* (*cf.* CORP. *indd.*), *sed minus quam alia ut* C. M. Ti. T. *sim.*; *exempla aetatis liberae reipublicae v. p. 74, 60.* *occurrit saepius in gentibus* Iunia, Laberia, Laelia, Stateria, *ubi v.* (*cf. etiam Mommsen, Röm. Forsch. I p. 17 c. adn. 18*). VARRO ling. 9, 60 *praenomina* ab numero Secunda, Tertia, Quarta, in viris ut Quintus, Sextus, -us. RHET. Her. 3, 18, 31 (*de locis memoriae agitur*) ⟨si⟩ in decumo *loco* aliquem notum *collocemus*, cui praenomen sit Decumo (*sic d*, decimo *bl*, dedico *M*). MART. 5, 21, 1 Quintum pro -o, pro Crasso, Regule, Macrum ante salutabat rhetor Apollodotus. PLVT. quaest. Rom. 103 *ἔστιν ὁ Σπόριος τῶν πρώτων ὀνομάτων, ὡς ὁ Σέξτος καὶ ὁ Δέκιμος.* PRISC. gramm. III 472, 15 quamvis sint quaedam cognomina (*sic*) propria, quae vocem quidem habent numeralium, non tamen etiam significationem, ut Quintus Catulus, -us Brutus. **a** *perscribitur* (*praeter locos poetarum*: LVCIL. 593 Persium non curo legere, Laelium Decumum volo. MART. *supra l. 76; num notetur* CARM. epigr. 863 [*p. 74, 44*] *dubium est*) *in codd. scriptorum*: CIC. Arch. 27 -us quidem Brutus (*sic* SCHOL. Cic. Bob. p. 179, 4 St.). Phil. 10, 15 veteranis suspectum nomen est M. Bruti. magisne quam -i? (*sic Vat. saec. IX*) ... etsi est enim Brutorum commune factum ..., -o tamen iratiores erant *eqs.* ad Brut. 1, 15, 7 ne -i quidem Bruti. rep. 2, 63 -us quidem Verginius (*sed* fin. 2, 66 L.). LIV. perioch. 16. 55. 56. 59. VAL. MAX. 2, 4, 7 Marcus et -us filii Bruti Perae. 4, 7, 7 -e Laeli. PLIN. nat. 7, 183. 10, 110 Decumo Bruto. QVINT. inst. 10, 1, 24 Domiti Afri, Crispi Passieni, -i Laeli orationes. FRONTIN. strat. 3, 13, 7 PS. FRONTIN. strat. 4, 1, 20 SVET. Iul. 14, 1. 39, 2. 80, 4. 81, 4. 83, 2 Claud. 1, 1 (*notatur* D. : Aug. 10, 2. 3) FLOR. epit. 2, 17, 12. 4, 4, 3 AMPEL. 19, 4. 26, 2. 47, 3 VLP. dig. 1, 13, 1, 2 EVTR. 4, 19, 1. 6, 16 RVF. FEST. 5, 1 SCHOL. Cic. Bob. p. 95, 6. 10 St. COMMENT. Lucan. 1, 41. 3, 453. OROS. hist. 4, 16, 7 dictatorem -um Iunium (*immo* M., *a. 216 a. Chr.; cf.* CHRONOGR. a. 354 chron. I p. 145, 8 *dictator* -us?). 5, 12, 7 (*trad.* decius). 6, 18, 3. 5. 7 (*item; semel* -um *P*). COD. Iust. 4, 49, 5 NOT. Tir. 115, 89. *in codd. scriptorum graecorum ubique perscribitur.* *perscribitur in titulis*: CORP. VI 20989 (*pars, in qua* -us *scriptum erat, periit*) L. -us Laberius Claudius et D. Laberius Claudius. XIV 1283 (*Ostiae*) -o Lutatio Carpo⟨ph⟩or⟨o⟩. X 360 (*Atinae, periit*) -o Minatio (*fort. leg.* Decidio). XI 2633 -o Caelio Balbino *cos. a. 213.* XII 150 (*in Alpibus Poeninis*) Iulia Decumi fil. Decumina flaminica (*eadem* 2319 ⟨Iu⟩liae Decu⟨mi⟩ filiae Decumillae [*sic*]. 5872 Iulia D. f. Decumína; *cf. adn. ad* 5872). XIII 10021, 55 a *et* b (*in signaculo ocularii*) Decmi P⟨ac?⟩ci Flaviani. VII 701 -us Caerellius Victor prae(fectus) coh. II Ner(viorum). III 6625 (= CARM. epigr. 270), 4 sic nomen -i Gentiani (*cos. suff. sub Hadriano*) pyramide alta *extet.* 14211^{10} (*in Moesia inf.*) Decum(us) Mussidiu⟨s⟩ Proculu⟨s⟩ (centurio). II 1232 (*in Baetica, periit*) Decumus Lurcius. VIII 22586 (*a. 238*) -o Caelio Calvino Balbino pio felici Aug(usto). 24422 (*in prov. procos.*) Decum[i]us Larnius Respectus. *plerumque in titulis graecis: Δέκμος*: INSCR. graec. III 561. 568. 1015. 1855. 3235. 3316. 3373. 3385. 3910. CORP. III 7295 (*Athenis*) INSCR. graec. IV 136. 153. 165. V 1, 1431, 41. 1434, 3. 5. VII 1826. 1853. XII 5, 39, 16. 880, 1. XII 8, 496. 597 CORP. I^2 2236 (*Deli*). 2240 (= III 14203^4). 2498 INSCR. graec. Rom. Cagnat III 308 (= CORP. III 6858; *Antiochiae Pisidiae*). 739 p. 290 l. 51 (*in Lycia*). 1018 (*in Syria*). 1297 (*in Arabia*). IV 991 INSCR. graec. XIV 809 (= CORP. X 1497). 861. *Δέκι(μ)ος: p. 75, 43. Δέκομος: p. 75, 6.* *in papyris*: LIV. frg. Oxyrh. 8, 203 Decim(um) Bru⟨tum⟩. 216 -us Brutus. **b** *notatur* D. (DIOM. gramm. I 424, 12 D ... nota praenominis -um significat): *in codd.* CIC. LIV. *al. saepe; sed post* FRONTIN. strat. 2, 5, 31 SVET. Aug. 10, 2. 3 *notam non inveni nisi* MACR. sat. 3, 13, 11 *et in chronicis.* *in titulis latinis passim* (*cf. Mommsen, Röm. Forsch. I p. 17. 20*). *fort. etiam* CARM. epigr. 863 (= CORP. XII 2926) Sex. Pompeius D(ecimi *coni. Bücheler*; d(ictus) *Allmer*) cognómine Pandus; *in graecis*: INSCR. graec. Rom. Cagnat I 448. III 954. 955. *in nummis*: CORP. I 412 INSCR. numm. Cohen III p. 415 n. 1—86 (*Clodi Albini*). V p. 8 n. 1—53 (*Caeli Balbini*). *in papyris*: LIV. frg. Oxyrh. 7, 178. 8, 200. *notatur* Dec.: LIV. perioch. 55. 116—120. CORP. V 2603 (*Ateste*) Dec. Clo(dio). XII 3562 (*Nemausi*) Dec. Caecil(ius) Socrates. III 2770 (*in Dalmatia*) Antoniae Dec. f. Paulae Dec. Antonius Proculus *pater.* **c** *postponitur*: LVCIL. *p. 73, 82.* CASS. DIO 41, 19, 3. 44, 14, 3. 44, 18, 1. 45, 9, 3. 45, 14, 1. 45, 34, 6.

d *seiungitur a gentilicio vel cognomine*: CIC. *supra p. 73, 84; l. 4. 5*; Phil. 13, 20. **e** *praen. solo utitur*: CIC. dom. 50 Decumis et Clodiis auctoribus. Att. 4, 3, 2 -um designatorem. *familiariter de D. Bruto*: Att. 15, 10. 15, 11, 2. 15, 29, 1. *item more graeco de D. Bruto* (*aut sine aut cum articulo; de formis v. p. 73, 63 sqq.*): CASS. DIO 44, 14, 4. 44, 35, 2. 45, 14, 3. 45, 15, 1. 45, 36, 3. 46, 35, 2—56, 1 *saepe.* APPIAN. civ. 2, 111, 465 *et saepe usque* 4, 1, 1. **f** *aet. liberae reipublicae praenomen habuerunt*: D. Iunii (*cf. Drumann, Gesch. Roms*^{2} *IV 3 sqq.*): D. Iunius Brutus Scaeva cos. *a. 325.*

huius fil.: D. Iunius Brutus Scaeva cos. *a. 292.* D. Iunius D. f. Brutus Pera *pater* D. Iuni Bruti Perae cos. *a. 266.* D. Iunius: LIV. 25, 22, 5 (*a. 212*). D. Iunius Brutus: LIV. 34, 45, 3 (*a. 194*). D. Iunius M. f. M. n. Brutus cos. *a. 138*, Callaecus. *huius fil.*: D. Iunius Brutus cos. *a. 77.* *huius fil.*: D. Iunius Brutus Albinus, *is qui in Caesarem coniuravit.* D. Iunius Silanus: PLIN. nat. 18, 22 (*a. 146*).

huius fil. adoptivus: D. Iunius Silanus Manlianus. *huius fil.*: D. Iunius Silanus: RVF. FEST. 5, 1 (?). *illius nepos*: D. Iunius M. f. Silanus cos. *a. 62.* *fort. alter nepos*: D. (Iunius) Silanus L. f., *monetarius a. 89*: CORP. I 412. D. Laelii: LVCIL. *p. 73, 82* (*cf. Marx ad Lucil. p. 222, etiam de* VAL. MAX. 4, 7, 7). D. (*trad.* Didius) Laelius *legatus Pompei in bello Sertoriano* OBSEQ. 58. *huius filius*: D. Laelius, *sectator Pompei in bello civili* (*cf. etiam* INSCR. graec. Rom. Cagnat III 1018). *huius filius*: D. Laelius Balbus *cos. a. 6 a. Chr.* *alii*: D. (*vel* L.) Verginius, *cuius filiam Ap. Claudius decemvir concupivit* (*cf. supra l. 5*). LIV. 26, 39, 2 (*a. 210*) D. Quinctius, obscuro genere ortus, *praefectus classi.* *Ciceronis aequales*: D. Laberius *mimographus*; D. Carfulenus, *tr. pl. a. 44*; D. Matrinius; D. Tullius; D. Turranius; D. Valerius, *Soranus.* *fort. etiam* D. Saufeius PLIN. nat. 7, 183. SVET. Claud. 1, 1 patrem Claudi Caesaris Drusum, olim -um, mox Neronem praenomine. *in titulis*: CORP. I^2 303 (= XIV 3265, *in cippo Praenestino*) L. Tampi(os) D. f. 2396 (*in massa plumbi,*

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

a. 100) Cn. Atell(a *vel* -ius) ⟨D.⟩ f. Mene(nia). EDICT. Pomp. a. 89 (Corp. I² 709, 7) D. Aebuti D. f. Cor(nelia). CORP. I² 2413 (*in gemma*) C. Didius D. f. CORP. VI 2247 (= I² 1263, *periit*) D. Aurelius D. l. Seellr (= Stella?). 8213 (= I² 1017; *in olla vineae S. Caesarei*) D. Aimil(ius). 8224 (= I² 1028; *item*) D. Aponi(us). 8247 (= I² 1051; *item*) Σέξστος Κλώδιος Δεκόμου λιβερτῖνος. 8263 (= I² 1067; *item*) D. Folvi(us). 8332 (= I² 1136; *item*) D. Pisid(ius). 10325 (= I² 1255) D. Avillius Pampilus (mul.) l. 11063 (= I² 1232) D. Aimilius L. l. Deiphilus. 23297 (= I² 1349) D. Octavi D. l. Modiari, D. Octavi D. f. Col(lina). IX 3569 (= I² 1805, *in Vestinis*) L. Aufidi(us) D. ⟨f.⟩. 4797 (= I² 1840, *Fori novi*) D. Segulius Alexsa aurufex. 5054 (= I² 1902, *in Piceno*) D. Fundili(us) N(umerii) l. X 938 (= I² 1630, *Pompeis*) D. Claudius D. f. IIIIvir. 3778 (= I² 678, *a. 106*) D. Rosci(us) Q. l. Lin⟨t?⟩io, D. Itcius Cn. l. *magistri pagorum Campanorum.* 8061, 17 (= I² 2419, *in gemma*) D. Licini L. l. (Thyrsi? *cf. adn.*). I² 2523 (*Caere*) Atisia D. f. V 717 (= I² 2217, *in Histria, periit*) A. Poblicius D. l. A⟨. . .⟩ (*cf. l. 39*). INSCR. graec. III 1015 (*a. 60*) -ος Αὐφίδιος. CORP. I² 2236 (*Deli, ferc. a. 100, biling.*) D. Ampius Q. l. 2240 (= III 14203⁴; *ibid., biling.*) D. Folvius D. f., D. Gessius D. l. 2498 (*ibid., biling.; a. 113*) D. Maicius L. l. INSCR. Bull. corr. hell. 31 (1907), 462 n. 68 (*ibid., post a. 88 a. Chr.*), 15 -ος Πεδιάσιος Κ⟨ο⟩ίντου. 19 -ος ⟨. . .⟩πιος Κοίντου. **g** *ex titulis praeterea sunt memorabiles* (*ad titulos Galliae Germaniaeque cf. etiam usum nominum* Decimius, Deciminus *sim. et p. 76, 26 sqq.*): CORP. IX 6364 (*Trebulae Mutuescae, periit*) D. Cornelio P. f. Ser(gia) Nasali. X 2324 (*Puteolis, periit*) M. Corneli D. li⟨. ?.⟩. 5688 P. Aurunculėius D. f. *IIvir Cereatinus?* INSCR. graec. XIV 861 (*Cumis*) Δέκμος Εἶος Πακίου. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 448 (*Neapoli*) Δ. Οὐαλέριος. CORP. V 2603 *p. 74, 49.* 7594 (*in agro Hastensi*) D. Flavio M. f. patri, L. Flavio D. f. Supero mil(iti) co(ho)r(tis) VIII pr(aetoriae). 8110, 118 (*in tegula*) D. Poblici D. f. XII 156 (*in Alpibus Poeninis*) D. Pansio M. fi. Severo . . . Iul(ia) Decumina mater. 1050 (*Cabellione*) L. Iulio D. f. Vol(tinia) Bur⟨don?⟩i (*cf.* TAC. hist. 1, 58). 2194 (*inter Viennam et Gratianopolim*) T. Eppius D. f. Iullinus. XIII 5384 (*in Germania sup.*) D. Iul. P. f. Auctus. 11478 (*ibid.*) D. Iul. C. f. Fa⟨b(ia)⟩ Consors sac(erdos) Augustal(is) mag(ister). III 2833 (*in Dalmatia*) P. Vlpi D. f. Silvestris *centurionis.* 8787 D. Campanio L. f. Tro(mentina) Varo aedili *eqs.* 8791 *v. p. 71, 65.* 9999 M. Autronio D. f. Atrati(no). 4815 (*in Norico, in crure statuae aeneae, aetate Augusta*) A. Poblicius D. l. Antioc(us; *cf. supra l. 16*). 10776 (*in Pannonia sup.*) A. Lelius D. l. Rufus. INSCR. graec. III 561 Δέκμος Κοσσούτιος Ποπλίου Ῥωμαῖος. 3385 Κόιντος Τρεβέλλιος Δ⟨έ⟩κμου υἱός. IV 153 (*Aeginae*) Πόπλις Σήϊς -ου. 165 Αὖλος Φλ. Ουε⟨. . .⟩ -ου Ῥωμαῖ(ος). V 1, 741 Δέκι(μ)ος Λείβιος ⟨Ζ⟩εῦξις. D. Leivei, D. Leivei, salve. 1434, 5 Δέκμος Ἰούλιος. XII 5, 39, 16 (*Naxi*) -ος Αὐφίδιος Σπορίου. 880, 1 (*Teni*) Δ⟨έ⟩κμος Ῥόβιος -ου υἱός. XII 8, 597 (*Thasi*) Δέ⟨κμ⟩ε Βασίλε⟨ιε⟩. INSCR. graec. Rom. Cagnat IV 991 (*Sami*) Λεύκιος Πάπιος -ου υἱός. CORP. II 276 (*in Lusitania, periit*) D. Atrius M. ⟨f.⟩ Gal(eria) Ruf(. . .). VIII 1400 (*in prov. procos.*) D. Clodius Torquati f. 1972 (*in Numidia*) P. Petronius D. f. Festus. 5563 D. Cornel⟨i⟩us Q. f. Quir(ina) Fi⟨. . .⟩rus. 6747 L. Domitius D. f. Rufus. 19577 D. Iulius C. f. Qui(rina) Palma. **2** *cogn.* (*cf. p. 73, 79*) *vir. et mul.* (*l. 77 sq.*). *errore* -ím- *l. 75.* TAC. hist. 2, 16 D e c u m i Pacarii procuratoris *Corsicae.* CORP. VIII 14395 (*a. 208 vel 209*) T. F l a v i u m -um p r o c o s. c(larissimum) v(irum). *fort. unus ex posteris*: CORP. X 4631 ⟨. . .⟩ Flavius -us, *cos. suff. a. 289.* *alius*: CORP. III 3440 (*in Pannonia inf.*) Flavius -us. CORP. VIII 2529 (*a. 283*) M. Aurelius -us, v(ir) p(erfectissimus), p(raeses) p(rovinciae) N(umidiae) ex principe peregrinorum. *cf.* 2530. 2643. 2663. 2678. 2717. 4221 *sq.* 4578. 7002. 18288. *alii*: CORP. VI 1058 (*a. 210*) III 79 P. Aemil(ius) Decímus; *ibid.* VII 55 S. Veratius Decímus *vigiles.* 3199 T. Aur(elio) -o eq(uiti) sing(ulari) Aug(usti) n(ostri) nat(ione) Mysius. 31150 (*a. 212*) c 12 *et* 18 Aelius -us. 34573 T. Attius T. f. Col(lina) -us. XIV 3561 (*Tibure*) P. Flavius Sp. f. Cam(ilia) -us. IX 4998 (*Curibus*; = VI 20664) P. Vigillius -us. X 5647 (*Fabrateria vetere*) C. Titio -o. V 1052 (*Aquileiae*) a 4 ⟨. . .⟩s -us. 6802 (*Eporediae*) M. Alli V(ibi) f. -i? XII 2461 (*inter Augustum et lacum Lemannum*) Can(ius) -u⟨s⟩. XIII 5180 *v. p. 71, 10.* 7293 (*in Germania sup.*) C. ⟨P?⟩u⟨l-l⟩inio -o ⟨te⟩serario leg. XXII. VII 542 Tib. Cl(audius) -us Cornel(ius) Antonius praef(ectus). III 4338 (*in Pannonia sup., corrupt.*) P. Ael(ius) P. f. Decim(. ?.). 6187 (*in Moesia inf.*) Cla⟨. . .⟩ -us ⟨Sava⟩-ria (centurio). 7449 (*a. 155*) Aur(elius) -us *miles.* 8157 (*in Moesia sup.*) *Vlpius* -us. 6258 (*in Dacia*) A⟨ur(elii) D⟩ecimi. INSCR. graec. III 61 A III 18 Κλ(αύδιος) Δέκο⟨μος?⟩. V 1, 85 Τιβέριος Κλαύδιος Δέκμος. CORP. II 4083 (*Tarracone, a. 182*) T. Aurel(ius) -us (centurio). VIII 14511 (*in prov. procos.*) M. Munatius Decímus Optat⟨i⟩a⟨nus?⟩. 9436 (*Caesareae Mauretaniae*) Ael. Decim(. . .). D e c u m u s: CORP. IX 751 (*Larini*) Didiae Barbi f. -ae. V 5957 (*Mediolanii*) Q. Novellius -us. XII 4914 (p. 851; *Narbone*) Vlp⟨ia⟩ -a. XIII 3104 (*in prov. Lugud.*) ⟨. ?.⟩ -u⟨s⟩. III 5351 (*in Norico*) M. Annio M. l. -o. 10529 (*in Pannonia inf.*) ⟨. . .⟩ -us. II 1619 (*in Baetica*) M. Fabius -us. D e c m u s: CORP. VI 2512 (*periit*) Aurelius -us. **3** *nom. vir. et mul.*: *notatur* Δεκ.: OSTRAC. Wilcken II 401; *cf. etiam p. 76, 14* (?). INSCR. Arch.-epigr. Mitt. a. Öst. 10, 163 n. 1 (*Apolloniae Ponti, saec. I a. Chr. med.*) Μήτοκος Ταρούλου φύσι δὲ -ου. OSTRAC. Wilcken II 399 (*a. 50*) *al.* Βάσσος -ου. *ibid.* 436 (*a. 75*) -ος. *ibid.* 659 *et saepe* (*sub Commodo*) -ος πρ(εσβύτερος) Ἡρακλᾶτος. COD. Iust. 1, 54, 2 (*a. 228*) -o. CYPR. epist. 24 Felix, qui presbyterium subministrabat sub -o. NOT. episc. prov. Byz. 17 -us Theuzitanus. MARTYROL. Hier. pr. Id. Apr. (*Romae*) -i. 18 Kal. Mai. (*Interamnae*) -(a)e (*Bern., Wiss.*; deceniae *Ept.*). CORP. VI 13305 -us Aug. liber(tus). XV 6400 (*in lucerna*) -i (= XI 6699, 67. V 8114, 36. XII 5682, 34. III 14372⁵; *cf. etiam* III 13551¹⁴). CARM. epigr. 1321 (= CORP. IX 344*; *prope Aternum*) Dēcimus a prima sectatus castra iuventa circitor morior . . . senex. INSCR. graec. XIV add. 9 a (*Syracusis*) Δέκομος. CORP. V 6807 (*Eporediae*) Iuliae -i lib. Decuminae. 7585 (*prope Hastam, periit*) -a. XIII 3318 (*in Remis*) Dec⟨i⟩ma (*vel* -⟨u⟩ma). 10010, 763 (*in vasculis Gallicis, cf. l. 29. 31*) -i ma(nu) (*cf.* VII 1336, 405). 10017, 41 (*scariph. in vase*) Dec(imus? *vel* -ies) pedic(avi) Nis(um). VII 251 Deciminae -i filia⟨e⟩. III 6115 (*in Macedonia*) -us. 6179 (*in Moesia inf.*) 2, 19 Decímu⟨s . . .⟩ (*an praen.?*). 12975 (*in Dalmatia*) ⟨De⟩cimu⟨s?⟩. INSCR. graec. III 1076, 41 ⟨. . . Δ⟩έκ⟨μο⟩υ Στιριεύς. 1092 -ος Εὐωνυ(μεύς). 1128, 27 -ος Γηρεστράτου. V 1, 161 -ος ⟨(-ου)⟩. VII 1777, 1 ⟨ἄρ⟩χο⟨ντ⟩ος Ποπλίου τοῦ -ου. 2150 Μάρκῳ -ου υἱῷ. IX 2, 842 (*Larisae*) -ος Σακούνδου (*sic*). 852 -α Δέ⟨κ⟩μας ἀπελευθέρα. XII 3, 346, 5 (*Therae*) Δέκιμον υἱ(όν?). XII 5, 998 (*Teni*) Δέ⟨κ⟩μον Γαίου υἱόν. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 705 (*Philippopoli*) Χρηστὸς Δέ⟨κμ⟩ου *Bithynus.* III 208 (*Ancyrae, saec. II*) ⟨. . . ο⟩υ -ου *filii.* CORP. II 1959 *v. p. 72, 76.* VIII 18389 (*Lambaesi*) ⟨De⟩cimus. D e c u m u s: CORP. XV 3702 (*in amphora, a. 149*) -i. 4397 (*item; a. 161?*) -us. XII 1400 (*Vasione*) Capellae -i f. 4152 (*inter Nemausum et Sextantionem*) Senili -m(i) f. (*praenomen patris notatur, ut* 2432. 3166. 3677. 4516; *perscribitur tantum* 150 *et* 2319 *p. 74, 21*). 5686, 304 (*in vasculis*) -i m(anu) (*cf. etiam l. 12. 31*). XIII 11215 (*in prov. Lugud.*) ⟨. . .⟩m⟨us⟩ -í ⟨f⟩i⟨l.⟩. III 15211² (*in Raetia*) Exoratus, -u⟨s⟩. D e c m u s: CORP. XII 5686, 304 (*cf. l. 12. 29; in vasculis*) -i m(anu) (*cf.* XIII 10010, 765. VII 1336, 406). XIII 4441 (*in Mediomatricis*) Vibiasenae -i (filiae). 4590/91 -a et Ammil(la?). 5753 (*in Germania sup.*) -o. 5755 *v. p. 72, 1.* **4** *s i g n u m*: INSCR. graec. III 1445 Ἰάσων ὁ καὶ Δέκμος Ἀχαρνεὺς ἰατρός. **5** *pro nom. gent. v.* Decimius *p. 72, 40. 60.* *praeterea* INSCR. graec. Rom. Cagnat III 67 (*in Bithynia*), 20 Λ. Δέκμος Εὐκλείδης.

Deciola *nom. mul., cf.* Decius. INSCR. Notiz. degli scavi 1912 p. 154, 2 (*Romae*) -ae filiae.

Decirius, -a *nom. gent. cf.* Decrius, Decurius; *etiam* Decitius; *W. Schulze, Eigennamen p. 103. 272. 339. 413 adn. 1.* CORP. XIV 2187 (*Ariciae*) Q. -us Q. lib. Burria, -a Q. l. Tertia, -a Q. f. Tertulla. INSCR. Notiz. degli scavi 1900 p. 52 (*Velitris*) -ae L. f. Tertiae. CORP. I² 683 (*Capuae, a. 84 a. Chr.*) Q. -us Q. l. Cleo. X 4105 (*ibid.*) Q. -ri Q. l. Hermiae Nasonis, Q. -ri Q. l. Amilcae, Q. -ri Q. l. Papiae. 4106 Q. -ri Licini. XII 4787 (*Narbone*) ⟨. . .⟩ -o M⟨. . .⟩. XIII 3183¹⁹·²⁰ (*in pateris*) Decir(ius) Lupercus. VIII 6211 (*in Numidia*) -a Rogata. *nom. sing.*: CORP. XV 6242 (*in lucerna, cum imaginibus gladiatorum*) -us, Baebius.

Decītius, -a *nom. gent. cf.* Decidius *et W. Schulze, Eigennamen p. 413 adn. 1.* CORP. VI 10108 (*periit*) N. -us N. l. Sabellio mímus, -a Sabellionis líberta uxor. XV 2233 (= XIV 4090, 8; *in lateribus Tusculanis*) N. D e c e i t i tegla (ex) fig(linis) Asin(i) Pol(lionis). IX 2596 (*Terventi*) M. -ítio L. l. Myroni patro(no), L. -ítio M. ⟨f.⟩ IIIIvir(o) fílio eius C. Flavius M. ⟨l.⟩ Anteros fecit et sibi et De⟨c⟩ítiae Dionysiae matri et ⟨.⟩ -o Syneroti fratri. 2611 (*ibid.*) C. -us M. ⟨f. . . .⟩imus . . . ⟨Decit⟩ia Sabina liberta. 2612 ⟨De⟩citiae ⟨. . . ⟩ f. ⟨. . .⟩culae. XII 936 *v.* Decius *p. 79, 55.* VIII 15996 (*in prov. procos.*) L. -us C. f. Pudens.

[**Decium** *nom. opp.* (?) *Hispaniae dub.* MELA 3, 15 -um Aturia *eqs.* *cf. Hübner, PW. IV 2277 sub* *Deciumat . . . .]

1. Decius, *praen. vir. osc.*, dekis; *cf.* 2. Decius; *Conway, Italic dialects n. 48. 77, 3. 137* (= TAB. devot. Audollent n. 209); *W. Schulze, Eigennamen p. 595 ad 482.* **a** -us Vibellius, *a. 280 a. Chr. Rhegium occupavit et a Romanis defecit*: POLYB. 1, 7, 7 -ος Καμπανός, *sc. genere* (*cf.* DIONYS. antiq. 20, 4, 2 DIOD. 22, 1, 3). DIONYS. antiq. 20, 4, 5 -ος (20, 4, 6. 8. 20, 5, 2 *sqq.* DIOD. 22, 1, 2 *sq.* APPIAN. Samn. 9 CASS. DIO frg. 40, 7). LIV. 28, 28, 4 D. (*om. Put. Vat.*) Vibellium, tribunum militum. LIV. perioch. 12 -o Vibellio (*sine praen.* VAL. MAX. 2, 7, 15). **b** -us Magius, *Campanus, Hannibalis adversarius*: LIV. 23, 7, 4 -us Magius, vir, cui ad summam auctoritatem nihil praeter sanam civium mentem defuit. 23, 7, 10. 23, 8, 3. 23, 10, 3 Magium -um. 23, 10, 5. VELL. 2, 16, 2 Minati Magii, atavi mei, Aeculanensis . . . qui nepos -ii Magii, Campanorum principis, celeberrimi et fidelissimi viri. SIL. 11, 158 -us (11, 185 *al.*). *plur.*: CIC. Pis. 24 audierat -os Magios . . . in quibus si moderatio illa, quae in nostris solet esse consulibus, non fuit, at fuit pompa *eqs.* **c** *fort. huc pertinet etiam* CIC. *p. 79, 69.*

2. Decius, -a *nom. gent.* *cf.* 1. Decius, Deccius; Decilla. *gr.* Δέκιος (Δέκειος *v. p. 78, 62. 80, 26*). Dekius: INSCR. numm. Cohen V p. 204 n. 170. *errore scr.* D e c c i u s: *p. 78, 49. 68. 79, 10. 15*; *alia v. sub* Deccius. *item* D i c i u s: *p. 78, 65. 79, 81.* *pro* Decimus *v. p. 73, 60.* *nom.* -o s: INSCR. numm. Cohen V p. 199 n. 133. *plur. v. p. 77, 10. 13. 48. 79, 22. 60.* *gen. sing. et nom. pl.*: PROP. 4, 1, 45 tunc animi venere Decī (decii *N et*

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

pars dett.). MANIL. 1, 789 certantesque Decī (certantes decii *al.*) votis similesque triumphis; -īī: *l. 58. 75.* *notatur* Dec.: *p. 78, 53. 65. 72. 79, 10. 14. 82. 80, 14*; De.: OSTRAC. Wilcken II 1330; *p. 79, 11.* D.: *p. 78, 60. 80, 18*; CORP. VI 22578 D(eciae?) Modestae Satullio matri. **1** *persona ficta*: DIONYS. antiq. 6, 88, 4 Μάρκος -ος (*a. 494 a. Chr.*). *fort. idem est* -us *trib. pl. a. 491*: DIONYS. antiq. 7, 39, 1. 3. 7, 52, 1 *sqq.* 7, 63, 1 *sqq.* 8, 31, 4 VIR. ill. 19, 3. *cf. Münzer, PW. IV 2277, 13.* **2** LIV. 4, 49, 6 ab L. -o (*mel. codd.* dexio; Sextio *Ald.*) tribuno plebis (*a. 416 a. Chr.*). **3** -ii M u r e s (*cf. Münzer, PW. IV 2279 sqq.*): IVV. 8, 254 plebeiae -orum animae, plebeia fuerunt nomina; pro totis legionibus hi tamen ... sufficiant dis infernis Terraeque parenti. APPIAN. Samn. 1, 1 -ος δημότης. **a** P. -us Mus, *cos. a. 340*: CIC. div. 1, 51 P. -us ille, Quinti filius, qui primus e -iis consul fuit (*cf.* fin. 2, 61 VAL. MAX. 5, 6, 5; *inde pro homine novo*: HOR. sat. 1, 6, 20 namque esto, populus Laevino mallet honorem quam -o mandare novo [SCHOL. *ad l.*]). *nom. plenum*: CINC. Fest. p. 241 LIV. 7, 21, 6. 8, 3, 5 perioch. 7 VAL. MAX. 1, 7, 3. 5, 6, 5 PLIN. nat. 22, 9 VIR. ill. 26, 1. P. -us: CIC. Sest. 48 Rab. Post. 2 fin. 2, 61 div. 2, 136 LIV. 7, 34, 3. 9, 10, 2. 10, 28, 15. 22, 60, 11 perioch. 8 DIOD. 16, 89, 1 FEST. p. 190. PLIN. nat. 16, 10 P. -um patrem. FRONTIN. strat. 1, 5, 14 (= 4, 5, 9) PLVT. parall. 10. 18 ANTH. 836 tit. SCHOL. Cic. Bob. p. 82, 21 St. CASSIOD. chron. II p. 126, 213 (*al. in Chron. min.* Mus). -us Mus: FLOR. epit. 1, 14, 1 OROS. hist. 3, 9, 1. *al.* -us. *devovisse se dicitur in bello Latino*: CIC. Sest. 48 P. -us primum p a t e r, post aliquot annos patria virtute praeditus f i l i u s se *devovit* (*cf.* parad. 12 VAL. MAX. 5, 6, 5 *sq.* SEN. epist. 67, 9 PLVT. parall. 10. 18 PS. FRONTIN. strat. 4, 5, 15 AVG. civ. 4, 20; *l. 37. p. 78, 4*). fin. 2, 61 div. 1, 51 LIV. 8, 9, 4 *sqq.* perioch. 8 VAL. MAX. 1, 7, 3 PLIN. nat. 22, 9 ANTH. 835 *sq.* VIR. ill. 26, 4. 28, 4 OROS. hist. 3, 9, 3 ZONAR. 7, 26; *praeterea cf. plur. l. 48.* **b** *huius filius*: FAST. cos. Capitol. a. u. c. 446 (Corp. I^2 p. 21) P. -us P. f. Q. n. Mus. *cos. a. 312. 308. 297. 295.* *nomen plenum*: LIV. 9, 44, 1. 10, 7, 1. 10, 9, 2. 10, 14, 1 FRONTIN. aq. 5. P. -us: CIC. Cato 43 LIV. 9, 28, 8 *et saepe.* DIOD. 19, 105, 1. 20, 37, 1 VAL. MAX. 2, 2, 9. VIR. ill. 27, 1 Publius -us, -ii filius. CASSIOD. chron. min. II p. 126, 242. 127, 246 (*al. in chron.* Mus). *etiam* CHRONOGR. a. 354 chron. I p. 145, 9 (*inter dictatores*)? -us Mus: VELL. 1, 14, 6 OROS. hist. 3, 21, 1. -us: LIV. 9, 41, 2 *al.* *devovit se in bello Samnitico a. 295* (*cf. etiam l. 23. 48. p. 78, 4*): CIC. Cato 43 LIV. 10, 28, 12 *sqq.* perioch. 10 DIOD. 21, 6, 2. SEN. contr. 10, 2, 3 te, -i ... noluisti patri cedere (contr. exc. 10, 2). FLOR. epit. 1, 17, 7 (= IORD. Rom. 149) VIR. ill. 27, 3 OROS. hist. 3, 21, 4. *praeterea inc., utrum de patre an filio agatur*: RHET. Her. 4, 44, 57 VARRO frg. Non. p. 485. PROP. 3, 11, 62 Curtius ... -us ... Coclitis. 4, 1, 45 *p. 76, 84.* SEN. benef. 4, 27, 2 -us mortem timet? LVCAN. 2, 308 devotum ... -um (ADNOT. *ad l.* duo fuerunt -ii Mures *eqs.*; *sim.* COMMENT.). PLVT. an vitios. ad infel. suff. 3. MEROB. poet. 117 pugnaces Fabii patria pro gente cadebant et -us *eqs.* *cf. etiam* INSCR. numm. Babelon II 576 (*in denario a Traiano restituto*) -us Mus. *p l u r. de patre et filio vel de alterutro*: CIC. dom. 64. Sest. 143 imitemur nostros Brutos, Camillos, Ahalas, -os *eqs.* Phil. 5, 48 Rulli, -ii, Corvini. Tusc. 2, 89 gladios hostium videbant -ii, cum in aciem eorum irrumpebant. nat. deor. 3, 15 -orum devotionibus. Cato 75 d u o s -os (off. 3, 16 PS. CIC. epist. ad Oct. 10). off. 1, 61 hinc noster Cocles, hinc -ii, hinc Cn. et P. Scipiones. VERG. georg. 2, 169 -os Marios magnosque Camillos, Scipiadas duros (*cf.* QVINT. inst. 9, 3, 24; SERV. BREV. EXPOS. SCHOL. Bern. *ad l.* [*sim.* AMPEL. 20, 6]). Aen. 6, 824 quin -os Drusosque procul ... aspice (SERV. *ad l.* hi duo fuerunt, qui Mures dicti sunt *eqs.*). CVLEX 361 hic Fabii -iique, hic est Horatia virtus. MANIL. 1, 789 *supra l. 1.* 4, 86 quod -os non omne tulit, non omne Camillos tempus. SEN. contr. 9, 2, 9 Bruti, Horatii, -ii et cetera imperi decora (contr. exc. 9, 2). VAL. MAX. 5, 6, 6 SEN. benef. 6, 36, 2. LVCAN. 6, 785 -os, natumque patremque ... flentemque Camillum et Curios (*cf.* ADNOT. *ad l.*; *sim.* 7, 359; *cf.* STAT. silv. 5, 2, 53). PLIN. nat. 28, 12 durat immenso exemplo -orum, patris filiique, quo se devovere, carmen (*extat ap.* LIV. 8, 9, 6—8). SIL. 15, 43. QVINT. inst. 12, 2, 30 Fabricii, Curii, Reguli, -ii, Mucii (*sim.* decl. 268 p. 93). IVV. 8, 254 *supra l. 9* (*cf.* SCHOL.). 14, 239 *divitiarum* amor in te quantus erat patriae -orum in pectore (*cf.* SCHOL. *ad l.*). MIN. FEL. 7, 3 [-orum devotio *secl. Halm*]. DON. Ter. Hec. 140 -os pro alieno commodo mori voluisse. AMM. 16, 10, 3 -orum exempla. 23, 5, 19 memet vovisse sufficiet ut Curtii Muciique veteres et clara prosapia -orum. COMMENT. Lucan. 6, 785. SCHOL. Cic. Bob. p. 131, 19 St. exempla -orum, patris et filii. HIER. in Eph. 1, 7 p. 553 Codrus et Curtius et -ii Mures. CLAVD. 1, 147 nec -os pulchros fortesve Metellos ... Scipiadas ... Camillos. 8, 404 -os venerare ruentes ... Cocles ... Camillus. 18, 451 -ii ... Fabricii ... Scipiadae *eqs.* AVG. civ. 5, 14 Scaevolas et Curtios et -os. 5, 18. SIDON. carm. 7, 69 Fabricii vitam vellem, mortes -orum. ENNOD. epist. 1, 5, 5 p. 10, 24 Torquatos, Camillos, -os (*sim.* opusc. 2, 130 p. 327, 18). CASSIOD. var. 3, 6, 3. 8, 22, 3 (*coniunct. cum Corvinis, cf.* SIDON. *p. 80, 50*) or. frg. p. 467. CORIPP. Ioh. 8, 106 socius -iis ... ibat ad umbras. ZONAR. 8, 5, 3. *de filii morte scripsit* ACC. *fabulam* Aeneadae *sive* -us (*v. Ribbeck trag. frg.*^{3} *p. 326 sqq.*; *adde* DIOM. gramm. I 490, 13 praetextata ... quae inscribitur Brutus vel -us). *praeterea v. adi.* Decianus *p. 80, 33.* **c** *huius filius, cos. a. 279.* P. -us: DIONYS. antiq. 20, 1 CASSIOD. chron. II p. 127, 275 (*al. in chron.* Mus); -us Mus: VIR. ill. 36, 2. EVTR. 2, 13, 4 -us (*v. l.* -us mus, -us numinius *al.*). *devovisse se dicitur in proelio ad Asculum cum Pyrrho commisso*: CIC. fin. 2, 61. Tusc. 1, 89 cum Latinis decertans pater -us, cum Etruscis filius, cum Pyrrho nepos se hostium telis obiecissent. CLAVD. 26, 130 post -ii lituos et nulli pervia culpae pectora Fabricii, ... plena datur Curio pulsi victoria Pyrrhi. *sed cf.* CASS. DIO frg. 40, 43 (ZONAR. 8, 5). **4** LIV. 9, 30, 4 (*a. 311 a. Chr.*) M. -us tribunus plebis. **5** LIV. 43, 17, 1 (*a. 169 a. Chr.*) P. -us Subulo *triumvir coloniae deducendae. fort. idem* 45, 3, 1 P. -us. *cf. Münzer, PW. IV 2286, 33.* **6** P. -us, *trib. pl. a. 120 a. Chr.* (*cf. Münzer, PW. IV 2277, 65*): CIC. de orat. 2, 132 -us (2, 134 part. 104. 106). 2, 135 P. (*sic codd. integri*) -us. Brut. 108 *M. Fulvi* Flacci autem aemulus P. -us fuit, non infans ille quidem, sed ut vita sic oratione etiam turbulentus. LIV. perioch. 61 Q. (*errore*) -o. VIR. ill. 72, 6 P. -um praetorem (*a. 215*). *fort. idem*: LVCIL. 1280 quid -us? Nuculam confixum vis facere inquit. *cf. Cichorius, Unters. zu Lucil. p. 311 (aliter Marx ad l. p. 404)*; *v. etiam* Decilla. **7** -us Samnis *v.* Decidius *p. 70, 12.* **8** *sectator M. Antonii*: CIC. Phil. 11, 13 vidi etiam P. -ii auctionem, clari viri, qui maiorum exempla persequens pro alieno se aere devovit. 13, 27 -us, ab illis, ut opinor, Muribus [-iis]; itaque Caesaris munera rosit. APPIAN. civ. 3, 80, 329 -ου. *fort. ad eius familiam pertinent*: CORP. V 4087 (= I^2 753; *Betriaci, a. 59 a. Chr.*) Tiasus -ci P. s(ervus). XII 2430 (*inter Augustum et lacum Lemannum, sub Tiberio*) Sex. -ci P. ⟨f. ...⟩ trib(uni) milit(um). *cf. Münzer, PW. IV 2278, 27.* **9** -us, *senator proscriptus et occisus a. 43 a. Chr.*: APPIAN. civ. 4, 27, 117. **10** -us Mundus, *eques Romanus, stupravit Paulinam, Saturnini uxorem, a. 19*: IOS. antiq. 18, 67 (CASSIOD. Ios. antiq. 18, 6 p. 519 Bas. Mundus). ZONAR. 6, 5. *cf. Stein, PW. IV 2278, 58.* **11** CORP. X 5393 (*Aquini, inter a. 23—29*) Q. -o Q. f. M. n. Saturnino, pontif(ici) minori Romae *eqs.* ... curatori viarum Labic(anae) et Latinae *eqs.* ... cooptato coloniae patrono. *cf.* 5392. 5394; *Stein, PW. IV 2286, 15.* **12** MALALAS 10 p. 260 B. *ἐπὶ τῆς ὑπατείας -ου καὶ Ῥουστικίου sub Vespasiano* (?). **13** Aelius -us Triccianus *v.* Deccius *p. 67, 31.* **14** CORP. II 4816 (*a. 238*) Quinto -o Valerino leg(ato) Augg(ustorum) *prov. Tarraconensis.* 4834 (*cf.* Ephem. epigr. VIII p. 467) Quinto -o Valerino leg. Augg. (*cf.* 4828 ⟨...⟩ Valerino le(gato) pr(o) pr(aetore), c(larissimo) v(iro). 4831). II 4756 Q. -o (*item* 4759. 4788. 4826. 4853. 4858. 4870. 4886 *sq.* INSCR. Ephem. epigr. IX 420). 6222 Q. L. (*errore?*) -o. *fort. idem*: CORP. III *inf.* (*cf.* 13724. 13758 *suppletum*), *nisi est is, qui postea imperavit* (*Mommsen ad Corp. III 12519; adde* INSCR. graec. Rom. Cagnat I 1422 = 580). *cf. Stein, PW. IV 2287, 14.* **15** imp. -us (*a. 249—251*); 12519 (*a. 234*) ⟨Q⟩ointo -o pr(aeside) pr(ovinciae), leg(ato) *Moesiae cf. PIR. II p. 368 n. 373; Costa ap. Ruggiero, Diz. epigr. II 1479.* *i n t i t u l i s* (*cf. etiam l. 39*) *e t n u m m i s* (PAPYR. *l. 62*): imp. Caes. (*in nummis saepe omissum*) C. Messius Quintus Traianus -us Aug. *sim.* (*hic illic notantur vel singula vel complura nomina*): CORP. VI 1101 (*in titulo filii; om.* C.). 31376 (*suppl.*). 31849 (*item*). 32557. X 6564. XI 373. 3088. V 2068. 6780. 8023 D e c c i u s (*item* 8028. XIII 9090. III 12515. 14184^{25}. VIII 10051 INSCR. numm. Cohen V p. 200 n. 146). XII 11. XIII 5622 (*suppl.*). 8903 (*permutatis* Q. *et* Trai.; *etiam* INSCR. numm. Cohen V p. 187 n. 21 *al.*). 9101. 9109. III 1176. 3723. 3746. 4010. 4645. 5988 *sq.* 10048 (*suppl.*). 10631. 10641. 12201. 12351. 13321 Dec. (*item* 15084^2). 13644 D e s i o (*cf.* INSCR. numm. Cohen V p. 201 n. 149 *et* p. 207 n. 1 Δέσιος). 14155 (*suppl.*). 14184^{40} INSCR. graec. Rom. Cagnat IV 771 CORP. II 1372. 4809. 4812 (*om.* Quinto). 4813. 4823. 4833. 4835 *sq.* 4915. 4949. 4957. 4958 (*permutatis* Q. *et* C.). VIII 10313 *sq.* 10318. 12244. 22081. 22360. 22457. 22487. 22541. 22549 INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. II) 226. 249 (*suppl.*). IX 1253a (*om.* Traiano). INSCR. numm. Cohen V p. 186 n. 1 *et saepe* (p. 198 n. 125 *notatur* D. n. 126 *et* 180 *om.* Q. p. 205 n. 178 *et* p. 207 n. 1 *om.* Trai.). *etiam* PAPYR. Oxyrh. IV 658 PAPYR. Berol. I 287. III 937, 2 (*Δεκείου*; *om.* Q.) Rainer 20. 37 OSTRAC. Wilcken II 1008 (*om.* Q.). *item, sed* Traianus *post* -us: CORP. XIII 9123. VII 1171. 1174. 1180. III 4651. 5752 Di⟨cius⟩. 8286 Dec. VIII 10354 (*suppl.*). 10457. 21931 (*om.* Q.). 22065 *sq.* 22098 INSCR. Ephem. epigr. VII 1104 INSCR. graec. Rom. Cagnat I 788 INSCR. numm. Cohen V p. 188 n. 22 *al.* CORP. III 13309 *sq.* Q. Messio D e c c i o Traiano. Q. Traianus -us: CORP. VII 1163 INSCR. numm. Cohen V p. 197 n. 113. p. 204 n. 173. 175. 177. Traianus -us: CORP. XV 7958 (*in sigillo*)? II 4058 (*in titulo filii*) INSCR. graec. Rom. Cagnat III 1185 INSCR. numm. Cohen V p. 186 n. 5 *al.* p. 187 n. 15 *al.* Dec. OSTRAC. Wilcken II 1471. -us *in titulis consularibus*: CORP. VI 31165. 36760 d i v o -o III et divo Herennio cos. XIII 2949. 6115. 7440. 7786. III 10789; *in titulis uxoris*: CORP. IX 4056. III 4011 INSCR. numm. Cohen V p. 187 n. 14 (= 100. 112). *appellatur* D a c i c u s: *v. p. 7, 57.* *a p u d s c r i p t o r e s* -us (*sed* PASS. Pionii 23 p. 198 Ruinart [ed. a. 1859] *nom. plenum, partim corruptum in codd.*; FAST. Heracl. chron. III p. 393, 23 Τραϊανός). *persecutor Christianorum*: LACT. mort. pers. 4, 1 execrabile animal -us. HIL. c. Aux. 3 c. Const. 7. 8 plus crudelitati vestrae, Nero, -ci, Maximiane, debemus. OPTAT. 3, 8 p. 90, 12 FILASTR. 48, 1 HIER. vir. ill. 54 *al.* 69 *Dionysius Alexandrinus scripsit* de persecutione -ii. tract. in psalm. I 137 p. 266, 24. 143 p. 282, 22 PRVD. c. Symm. 2, 172 AVG. civ. 18, 52 c. Petil. 2, 92, 202. 207 SVLP. SEV. chron. 2, 32, 3 OROS. hist. 7, 21, 1 *al.* LIB. pontif. p. 30, 4 *al.* COMPVT. cod. Col. prol. 1

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

p. 229 CASSIOD. hist. 2, 13 GREG. TVR. Franc. 1, 30 *al.* ACT. Achat. 1 p. 115, 5 *et al. in actis mart.* *in nom. geogr.*: IORD. Get. 103 qui locus (*sc. ubi -us cecidit*) hodieque -ii ara dicitur, eo quod ibi ante pugnam mirabiliter idolis immolasset. *adi.* Decianus *v. p. 80, 36.* *huius filius, Caesar a. 250—251* (*in nummis hic illic* Aug.); *cf. PIR. II p. 137 n. 73; Costa apud Ruggiero, Diz. epigr. II 1495.* *in titulis et nummis* Q. Herennius Etruscus Messius -us nobilissimus Caesar *sim.*: CORP. VI 1101. XI 3088. III 3746. 12201. II 3735. 4058. [4949 *om.* -us.] 4953 (*suppl.*). 4957 *sq.* VIII 9102. 9110. 9123. 10051 Deccius. INSCR. numm. Cohen V p. 215 n. 3 *al.* (*notatur* Dec.: p. 221 p. 43. 46 *sq.*, De.: *ibid.* n. 44; *cetera nomina fere notantur, ut in nummis patris*; Qu. *post* Mes(sius): p. 215 n. 1. 2. 9. 35. 40). *etiam* PAPYR. Rainer 37. *praeterea*: CORP. XIII 6115 ⟨De⟩cio Caes. cos. III 5988 Messis -o et Quinto (5989). 13321 C. Herennius Etruscus Q. Dec. 14184^{25} C. Messio Quinto Traiano Erennio Etru⟨s⟩cio Deccio. INSCR. graec. Rom. Cagnat IV 771 ⟨Κυ⟩ίντῳ Ἑρεννί⟨ῳ⟩ Δεκ⟨ί⟩ῳ. INSCR. Ephem. epigr. IX 1253a C. M. Etru⟨s⟩co ⟨.?.⟩. INSCR. numm. Cohen V p. 216 n. 5 Q. Here. Traianus -us. n. 17 Q. Herinnos Me. -us. p. 224 n. 4 *sq. et* 7 (*cum fratre; Bostrae cusi*) M(essius) -us. [Herennius Etruscus: CORP. III. 13311 *sq.*] *apud scriptores* -us: PS. AVR. VICT. epit. 29, 2 COD. Iust. 3, 22, 2. 5, 12, 9 FAST. chron. min. (*cf. ind. p. 479*). *praeterea v.* Etruscus, Herennius. *plur. de patre et filio*: INSCR. graec. XII 5, 667 αὐτοκρατόρων Γαίων Μ⟨ε⟩σσίων Κυίντων Τραιαν⟨ῶν Δεκίων⟩ σεβββ. (*significatur pater cum filiis duobus*). TREB. Valer. 5, 4 duobus -iis cos. VOPISC. Aurelian. 42, 6 AVR. VICT. Caes. 29, 4 *sq.* 34, 2 AMM. 31, 5, 16 -ii pater et filius. 16 *ex eadem gente vel familia videntur fuisse*: **a** *filius Publili C(a)eioni Caecinae Albini*: CORP. VI 1192 Caecina -us Albinus v(ir) c(larissimus) praefectus urbi *a. 401—2. cf.* VIII 7034 *sq., ubi add.* iunior. -us: SYMM. epist. 6, 23. 7, 35 *sqq.* MACR. sat. 1, 1, 7 *al.* COD. Theod. 7, 13, 15. *cf. Seeck, PW. III 1865, 31.* **b** *consularis Tusciae a. 416*: RVT. NAM. 1, 599 -us, Lucilli nobile pignus. **c** *praefectus urbi ca. a. 414, cos. a. 444*: CORP. VI 1659 Caecina -us Acinatius Albinus v(ir) c(larissimus) praef. urbi (*cf.* 1703). *al.* Albinus. *cf. Seeck, PW. III 1865, 56.* **d** *praef. praetorio a. 458, cos. a. 463*: CORP. XV 7107 (= V 8119, 2; *in lamella aenea*) Caecina -us Basilius p(raefectus) p(raetorio). *al.* (Flavius) Basilius *vel* Caecina Basilius; *cf. Seeck, PW. III 48, 55.* **e** *cos. a. 480*: CORP. XV 7420 (*in fistula*) Cecinae -ci Maximi Basili v(iri) i(llustris) (*nisi est cos. a. 463; cf. adn.*). *al.* (Flavius) Basilius (iunior); *cf. Seeck, PW. III 48, 65.* **f** *cos. a. 486*: CORP. X 6850—52 (*in via Appia; cf.* Decennovium) feliciter deserviente p(rae)coniis ex prosapia -orum Cae(cina) Mav(ortio) Basilio -o v(iro) c(larissimo) et inl(ustri) *eqs. fort. etiam* VI 32164 Caecina -u⟨s . . .⟩; *praeterea* -us: CORP. VI 32037 INSCR. christ. Rossi I 886 *al.* (*cf. ind. p. 606*) CORP. V 5423. 6228. 6286. 6814 CASSIOD. var. 2, 32 *sq.* 4, 22, 3 FAST. chron. min. (FAST. Vind. I chron. I p. 312, 633 Detio; FAST. Veron. chron. III p. 383, 486 *add.* iun.). *cf. Hartmann, PW. IV 2278, 47.* **g** *fort. cos. a. 493*: CORP. VI 32165 ⟨Caec⟩ina Dec⟨ius Acinatius?⟩ Albinu⟨s⟩. *cf.* 32166. *al.* (Faustus) Albinus (iunior). **h** *cos. a. 508*: CORP. VI 32094 -us Marius Venantius Basilius v(ir) c(larissimus) et inl(ustris), praefectus urbi, patricius, cons. ordinarius. *cf.* VIII 9278 D⟨ec⟩iorum (*trad.* Didiorum; *corr. de Rossi*) Venanti⟨orum⟩ Basiliorum. *al.* (Basilius) Venantius (iunior). **i** *cos. a. 529*: Flavius -us iunior: CORP. IX 1384. 1385; Fl. i⟨o . . .⟩: INSCR. christ. Rossi I 1009; -us iunior: CORP. X 6218. XI 6942a. XII 936 (Deciti, *errore*). FAST. chron. min. CONC. Araus. a. 529 p. 53, 13 *al.*; -us: FAST. chron. min. COD. Iust. *passim. cf. Ruggiero, Diz. epigr. II 1111.* **k** *patricius a. 546 Romae*: PROCOP. Goth. 3, 20, 18. **l** EPIST. pontif. 1052 (Greg. M. epist. app. II p. 440) viro gloriosissimo domno -o patricio (*a. 584*). *plur.*: CASSIOD. var. 3, 6, 2 serenitatis nostrae luminibus -orum sanguis irradiat, qui tot annis continuis similis splendet claritate virtutis (*de Importuno cos. a. 509; cf. ind. p. 495*). 9, 23, 5 -orum familia (*agitur de Paulino, cos. a. 534, fil. Venantii; cf. ind. p. 501*). CORP. X 6850 *supra l. 40*; VIII 9278 *supra l. 51. adi.* Decianus *v. p. 80, 50.* 17 *aet. inc.*: CORP. VI 1399 (*periit*) D[a]ecia Tertulla c(larissima) femina. III 1404 Q. -us Vindex proc(urator) *Daciae.* INSCR. graec. Rom. Cagnat IV 944 (*Chii*) Λ. Αἰμύλιον -ον Ἀνδρόμαχον ἐπίτροπον τοῦ Σεβαστοῦ. 959 (*Sami, male descr.*) -ον Κλαύδιον, τὸν δὶς ὕπατον, δὶς αὐτοκράτορα. 18 *praeterea in libris memorantur*: CIC. epist. 5, 6, 1 -us librarius (libertus *alii*) tuus (*sc. P. Sesti*). COD. Iust. 4, 22, 4 (*a. 294*) -o. *cf.* 4, 38, 13 (*sub Dioclet.*) Aurelio -o Lolliano. -us, *episcopus Trium Tabernarum*: CONC. Rom. a. 499 p. 400, 7 AVELL. p. 474, 6 *al.* -us *presbyter forensis, postea episc. Lilybitanus*: GREG. M. epist. 6, 13 (*a. 595*). 8, 34. 9, 198. 233. *persona dialogi*: PS. ARNOB. confl. 1, 1 p. 241^A iudices vero essent a parte catholica -us Constantius, et a parte Aegyptiorum Ammonius. 19 *in titulis*: CORP. VI 200 (*a. 70*) V 31 A. -us Eulymenus. 1056 (*a. 205*) I 40. 1861a. 1874. 3589. 5402 (*in columb.; saec. I in.*) Q. -us Felix. 7206 M -cí M. l. Philogen. 9116. 10636 (= X 1966). 12385b. 14695 -a L. l. Gnome. 15221. 16780—86. 16789 *sqq.* 16997. 19526. 20625. 24289. 25243. 27621. 30983. 32658 C. Dici Sabini mil(itis) coh. VIII pr(aetoriae). 35090 *sq.* INSCR. Notiz. degli scavi 1912 p. 15 (*Romae*) C. Dec(ii?) Crescentis. INSCR. graec. XIV 1532 (*ibid.*) -α Δάφνη. CORP. XV 3850 *sq.* (*in amphoris*) M. -ci Rufini. XIV 256, 178. 904. 2537. IX 1279. 3235. 3857 (*Supini*) Melanthus P. -ci. 4718 (= I^2 1839; *Reate*) Quarta -a L. l. 6078, 70 (*in tegula*) P. -ci (*cf.* 6078/71). INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. IX) 150 (*prope Corfinium*) C. -us Helius et -a Primilla. CORP. X 3699 (*Cumis, a. 251*), 2, 30 Iulius -us Felicio. 5412 (*Aquini*) Q. -us M. f. 5785. INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. X) 400 (*Puteolis*) -a A. l. Hegemonis sibi et -ae (mul.) l. Italiae vern(ae) suae et -ae Epitychiae lib. vern(ae) suae. CORP. IV 3864 Q. -u(m) Q. l. Hilarum. XI 1274. 1472. 2413 (?). 5093 (*Mevaniae*) -o C. f. . . . . 5094 -us T. f. . . . . 5814. 5856 (*Iguvii*) -cí Cn. f. 5857 Cn. -cí Sex. f. Clu(stumina) Paeti. 5858. 6712, 144 (*in signaculo*). 7295 (*Volsiniis*) C. -us P. f. V 156. 983 (*Aquileiae*) -a Q. f. soror, Q. -us Q. f. Flaccu⟨s⟩. 1817 (*Gemonae*) -ae P. fil. Avitae. 1888. 1921. 3592 (*Veronae*; = VI 16781) L. -us Blastus. 4210. 4949. 4963. 5748. 6040 (*Mediolanii*) Tert. -us Secundinus. 6429. 8667 (*Concordiae*) Q. Dec(io) Q. f. Cl(audia) Mett(io) Sabiniano, eq(uo) public(o), *sacerdoti* Laur(enti) Lav(inati) *eqs.* suppl. Ital. 770 (*Comi*) -ae C. fil. Rufinae. XII 2623 (*Genavae, a. 8 a. Chr.*) P. -us Troucetei Vepi f. Voltín(ia) Esunertus. 4245. 5679, 22 (*in tegulis*) Clarianus A. -ci Alpin(i) (*cf.* 5679, 23; *notatur* 5679, 24 A. D. A.). 6035. XIII 5754 (*in Germania sup.*) -a Cippa (*vel* Clara). 10027, 65 (*in vase aeneo*) A. -us. INSCR. Ephem. epigr. IX (*ad* Corp. VII) 1214a C. -ci Sa⟨. . .⟩. CORP. III 3668 (*in Pannonia inf.*). 5249 (*in Norico*) L. -us L. f. Ianuarius ⟨. . .⟩o. INSCR. graec. V 1, 1234 ⟨. . .⟩ος -ος ⟨. . .⟩ον. CORP. VIII 11139 (*in prov. Byzac.*) T. -us Flavianus. 17173 (*in prov. procos.*) M. -us ⟨. . .?⟩. 17227 *v. p. 81, 22.* 4239 (*in Numidia*). 5570. 8954 (*in Mauretania Sitif.*) L. -us M. f. Fal(erna) Martialis. *cogn. et nom. sing.*: PAPYR. Britann. I n. 27, 37 (*158—7 a. Chr.*) Δεκείου (*idem* l. 83 Δεησίου). CORP. VI 16787 -a mater. 16788 -a. 31893 c 16 Decíu⟨s⟩. XIV 1293 (*Ostiae*) Mallio Saturnino -o. XI 746 (*Bononiae*) Aurelia -a. V 1252 (*Aquileiae*) Iuliae -a et Felicissima. III 12014, 249 (*in vasculo*) -us. 13552, 64 (*item*) -a. †14207^{23} (*in Thracia*) -us hic famulus s(an)c(t)i Andrae. VIII †24508 (*in prov. procos.*) -us. OSTRAC. Wilcken II 1330 (*a. 160*). 20 Forum -ii *v.* Forum.

adi. **Deciānus**, -a, -um. Dic- *l. 58. notatur* D. *l. 49. pertinens* **a** *ad Decium Murem cos. a. 295*: LIV. 10, 30, 8 -o exercitu (10, 31, 3). OROS. hist. 3, 21, 5 Fabius tamen post magnam -ae partis stragem vicit. **b** *ad imp. Decium*: PS. CYPR. ad Novat. 6 -a persecutione (PASS. Mar. Iac. 5). HIL. c. Const. 4 Neronianis -isve temporibus (SVLP. SEV. epist. 2, 9). CVRIOS. urb. reg. 13 p. 18, 4 thermas . . . -as (REG. urb. p. 19, 5. 23, 13 CHRON. min. I p. XII; CHRONOGR. a. 354 chron. I p. 147, 34 Commodianae [*errore?*]; *absol.* CORP. XV 7181 [*in lamina aenea*] in Abentino in domu Potiti v(iri) c(larissimi) ad -as: *cf.* EVTR. 9, 4 CASSIOD. chron. II p. 147, 955; *Hülsen, PW. IV 2269; Jordan-Hülsen, Top. I 3 p. 163*). CORP. VI 32558 mil(es) coh(ortis) X ⟨pr(aetoriae)⟩ -ae. 32559 mil. coh. VI ⟨pr(aetoriae) p(iae) v(indicis)⟩ -n⟨ae⟩ (*cf.* 32560). III 4558 (*in Pannonia sup., a. 249*) mil. leg(ionis) X g(eminae) p(iae) ⟨f(idelis) D⟩ec(ianae?). 4625 per alam III Thrac(um) c(ivium) R(omanorum) D⟨ecia⟩nam. CONST. veteran. 94 p. 898 (= CORP. XI 373; *a. 250*) extr. 4 in classe prae⟨toria⟩ -a Ravennate (int. 5 in classe p. p(ia) v(indice) D(eciana) Ravenat(e)). **c** *ad familiam Deciorum sub 16 memoratam*: SIDON. epist. 1, 9, 4 in hoc Corvinorum familiae -a praeferebatur, quod qualia impetrabat cinctus Avienus suis, talia conferebat Basilius (*cos. a. 463*) discinctus alienis. *cf. etiam* CASSIOD. *p. 77, 79.* **d** *praeterea*: TAB. aliment. Baeb. (Corp. IX 1455) 3, 4 fund(i) -i pago Martiale *Beneventano.* 3, 31 *Beneventano* pago Fusciae campi -i. *subst.* **Deciānī** *incolae opp. Calabriae*: PLIN. nat. 3, 105 Calabrorum mediterranei . . . -i. **Deciāna** *statio Hispaniae in Pyrenaeis* (PTOL. 2, 6, 72 Δεκιάνα): RAVENN. p. 341, 10 -a (detiana *A*, diciana *C*; p. 303, 1 Diciana). TAB. Peut. 2, 2 Declana. *cf. Hübner, PW. IV 2269.* **Deciānus,** -a *cogn. (nom.) vir. et mul., gr.* Δεκιανός. *cf. etiam* Decianianus, Deccianus. 1 ACT. triumph. Capitol. a. 425 (Corp. I^2 p. 45) C. Plautius P. f. P. n. -us cos. (*a. 329*) . . . de Privernatibus. CHRONOGR. a. 354 p. 52, 425 Declao (p. 52, 426 -o II *errore*). CONSVL. Constant. chron. I p. 208, 425 -o (CHRON. pasch. *ibid.* -οῦ). *praeterea v.* Plautius. 2 C. Ap(p)uleius -us, *trib. pl. a. 99 a. Chr.*: CIC. Rab. perd. 24 C. -us (25 VAL. MAX. 8, 1 damn. 2). SCHOL. Cic. Bob. p. 95, 12 St. Apulei -i. *huius filius, accusavit Flaccum a. 59*: CIC. Flacc. 51 -e (70 *sqq.* SCHOL. Cic. Bob. p. 104, 27 *sq.* St.). SCHOL. Cic. Bob. p. 93, 28 St. Apuleio -o. *cf. Klebs, PW. II 259, 40 sqq.* 3 CORP. VI 31201 (*a. 46*) T. Satrium -um *curatorem* tabulariorum publicorum. 4 Catus -us, *procurator Britanniae a. 61*: TAC. ann. 14, 32 Cato -o (*ibid. et* 14, 38 Catus). CASS. DIO 62, 2, 1 -ὸς Κάτος. *cf. Stein, PW. III 1798, 20.* 5 -us, *Stoicus Emeritensis, amicus Martialis*: MART. 1, 8, 4. 1, 24, 1. 1, 39, 8. 1, 61, 10. 2 pr. 11. 2, 5, 1. *cf. Stein, PW. IV 2270.* 6 CONST. veteran. 103 p. 2328^{66} int. 23 L. Silio -o cos. *a. 93. cf.* CORP. XV 7302 (*in fistula, sub Traiano*) sub cur(a) Sili -i. *cum hoc aliquo modo cognatus*: CORP. X 6321 (*Tarracinae*) Q. Roscio Sex. f. Quir(ina) Coelio Murenae Silio -o Vibullo (*sic*) Pio Iulio Eurycli Herclano Pompeio Falconi cos. *sub Traiano; cf. PIR. III 134 n. 68.* *huius fil., cos. a. 169*: CORP. XIV 3609 Q. Pompeio Q. f. Quir. Senecioni Roscio Murenae Coelio Sex. Iulio Frontino Silio -o *cet.* . . . Sosio Prisco; *cf. PIR. III 70 n. 492. v. etiam p. 81, 21.* 7 M. Valerius Trebicius -us, *magister fratrum Arvalium sub Traiano*: ACT. Arv. a. 101. 105. 117 *sq.* 120 *saepe nomine pleno vel* Trebicius -us. 8 CORP. IX 2458 N⟨e⟩ratia⟨e⟩ L.

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Nerati Prisci (*fort. is qui cos. suff. fuit saec. I ex.*) filiae Anteiae Rufin⟨ae⟩ N⟨a⟩eviae -ae ⟨mun⟩ici⟨pes Sa⟩ep⟨inates⟩. **9** CORP. VIII 2615 (*a. 260*) C. Macrinius -us, v(ir) c(larissimus), leg(atus) Augg(ustorum) pr(o) pr(aetore) prov. Numidiae et Norici. **10** CORP. XV 7397 (*in fistula; saec. III med.*) P. Atti -i Felicis Matutini c(larissimi) v(iri). *aet. inc.*: CORP. VIII 23821 (*in prov. procos.*) -i *egregii viri*. *praeterea in titulis*: CORP. VI 1056 (*a. 205*) I 106 Decci -e *vigil.* 20090 Iulio -o liberto. 23657 Q. Paccius -us. 24257 Q. Plarii -i l. Hippol⟨y⟩ti. 26249 C. Septimio -o. INSCR. christ. Rossi, Roma sotteranea III 135 tab. 20, 23 Aur(eliae) -ae. CORP. XIV 251 (*Ostiae, a. 192*) II 23 M. Publicius -us. X 6239 (= I² 1559; *Fundis*) L. Numistronius L. f. -n(us). XI †1699 (*Florentiae*) -us serbus ⟨d⟩ei. 5406 -n⟨.?.⟩. III 1441 (*in Dacia*) ⟨L.⟩ Coelius De⟨c⟩ianus dec(urio) col(oniae) Sarm(izegetusae). 14465 C. Numeri -i. CONST. veteran. 87 p. 893 (*a. 230*) extr. 17 ex equite domini n(ostri) Aug(usti) M. Aurelio -i fil. -o colonia Ma\ue(n)se ex Dacia. CORP. III 5319 (*in Norico*) Matius -us. INSCR. graec. Rom. Cagnat IV 117 (*Proconnesi, saec. II*) ⟨ἱππ⟩αρχοῦντος ⟨Κ⟩λαυ(δίου) -ο⟨ῦ Εὐν⟩έῳ. CORP. II 941 (*in Lusitania*) C. Rustenus -us. VIII 2403 (*in Numidia, fere a. 360*), 1, 4 Marius -us. 2567 (*in castris Lambaesit.*), 18 C. Marius -n(us) Sicc(a). 4964 (*in prov. procos.*) -us Rogati. 5112 Silia Festa -i et Marcellae fil. (*cf. p. 80, 75 sqq.*). 17227 C. Decius -us. *nota nom. gent.*: CORP. VI 1056 (*a. 205*) I 54 -e Melisse *vigil* (*cf. W. Schulze, Eigennamen p. 415 adn 1*).

Decla *nom. vir. hebr.*, דִּקְלָה. HIER. nom. hebr. p. 5, 5 -a subtile sive palmata. LIB. geneal. chron. I p. 170, 213 D e c l a x (declaz *T*) id est transi hinc. *septimus filius Iectan*: VVLG. gen. 10, 27 -a (*Δεκλά*; *cf.* HIER. quaest. hebr. in gen. p. 13, 23). I par. 1, 21 -a (*δεκλαμ Alex.; Vat. deest*). LIB. gener. chron. I p. 105, 180 *Iectan genuit* -am, de quo Cedrusi (*sim.* CHRON. Alex. *ibid.*; LIB. gener. a. 334 *ibid.* D e h e l a m. LIB. geneal. chron. I p. 166, 106 de ⟨De⟩clam Cedrusi). CASSIOD. Ios. antiq. 1, 14 p. 13 Bas. D e h e l a s (*accus.*) *cod. Wirc.* (*cf. Niese ad* IOS. ant. 1, 147, *qui habet Δαήλης sim.*). *cf. Encycl. bibl. I 1101 sub* Diklah.

Declāna *v.* Deciana *p. 80, 60.* **Declaus** *v.* Decianus *p. 80, 63.*

Declax *v.* Decla *l. 25.*

Declitus *nom. vir. gr., fort. corrupt.* EPIST. Alex. p. 216 -us *commilito Alexandri* (*B*, declytus *P*, deditus *rell.*).

Declius, -a *nom. gent.* *cf.* Decellius, Decula; *W. Schulze, Eigennamen p. 272. 355.* CORP. IX 3394 (*prope Aufinum, periit*) -ae L. l. Arbusculae. *nom. sing.*: PAPYR. Britann. I 1096, 149 (*saec. II*) Δέκλιος ὁ καὶ Γανα.

Decm- *v.* Decim-.

Decnus *nom. vir.* CORP. XII 5686, 302 (*in vasculo*) -i. *an* Decmus?

[**Decol(. . .)** *cogn. vir.?* INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. X) 894 (*Minturnis, litteris antiquis*) ⟨. . .⟩ri C. f. Decol. A.]

Decola *v.* Decula.

Decomo *nom. vir. barb.* CORP. III 3802 (*in Pannonia sup., periit*) ⟨. . .⟩o -nis f. *cf.* XIII 1163 (*in Aquitania*) Cintugenus De- cu⟨mo⟩nis f.

Deconiā⟨nus?⟩ *nom. vir.* CORP. XII †5336 (*Narbone; saec. V*) -a⟨ni?⟩.

Decor *cogn. vir.* *cf.* decor, Decus. *nisi ita notatur* Decor(atus), *q. v.* CORP. XV 7857 (= XIV 2663; *in fistula*) T. Cispius -r f(ecit). 8612 (*in signaculo aeneo; corrupt.*) P. Rosci -r(is)? VIII 15736 (*in prov. procos.*) Q. Caecilius Q. f. ⟨Quir(ina)⟩ -r. *nom. equi*: TAB. devot. Audollent 284, 12 -e(m), Oceanu(m) (*sic*) . . . cadant.

Decōra *nom. (cogn.) mul.* *cf.* decorus. CORP. IX 3345 (*Anguli*) ⟨. . ia⟩ea T. l. -a. XIII †2355 (*Luguduni, a. 447*) ⟨hic⟩ iacet -a Mercurina. II 6292 (*in prov. Tarraconensi*) -a.

?Decorandus *cogn. vir.* *cf.* decoro, Decoratus. CORP. VI 3265 (*descripsit de Rossi*) Atilius -us (ꝑcorandus *apographon*).

Decorāta *v.* Decoratus.

Decorātiānus *cogn. vir.* *cf.* Decoratus. CORP. VI 15226 Pletorio Esquilino . . ., fi(lio) huius -o. III 5221 (*in Norico*) Fla(vius) -us b(eneficiarius).

Decorātus, -a *nom. (cogn.) vir. et mul.* *cf.* decoratus, Decorandus. -us, *advocatus et quaestor sub Theodorico*: BOETH. cons. 3, 4, 11 ut cum -o gerere magistratum putares (*sc. Boethius*), cum in eo mentem nequissimi scurrae delatorisque respiceres? ENNOD. epist. 4, 17. 7, 6. 10 CASSIOD. var. 5, 3, 3 *sq.* 5, 4, 4 *sq.* *huius epitaphium* INSCR. christ. Rossi II p. 113, 78 hanc -us opem subducta luce petivit *eqs. cf. Hartmann, PW. IV 2289.* CASSIOD. var. 5, 31 (*a. 523*) -o viro devoto. CONC. Rom. a. 649 Mansi 10, 1166ᶜ -us episcopus sanctae Tiburtinae ecclesiae (*cf.* 10, 866ᴱ). CORP. VI 35093 -a⟨to?⟩ vernae. INSCR. Notiz. degli scavi 1908 p. 20 (*Romae*) -us. CORP. IX †2437 (*Allifis, a. 553*) -us. X 2015 (*Puteolis*) Aelia -a. INSCR. Notiz. degli scavi 1913 p. 13 (*ad* Ephem. epigr. VIII 614 = Corp. X 5765; *Sorae*) ⟨. . .⟩ Tullia (*vel* ⟨Ver⟩tuleia) P. l. Decor⟨ata?⟩. CONST. veteran. 88 p. 894 (*a. 243*) ext. 16 C. Iulio C. f. -o, Tiano Si⟨d⟩icino. CORP. V 563 (*Tergeste, aet. infimae*) -o retiario. 2397 (*ad ostium Padi*) L. Annius -us. XIII 10021, 56 -r⟨ati⟩ *medici ocularii*. III 1596 (*in Dacia, periit; a. 237*) ⟨M.⟩ A⟨u⟩r(elius) -us, dec(urio) col(oniae) Aeq(ui), fla⟨m(en)⟩, aedil(is). 3355 (*in Pannonia inf.*) C. Dignio -o . . . Digniae -ae. 3386 P. Ael(ius) -us imag(inifer) ⟨leg(ionis)⟩. 3398 Aeliae -ae. 3523 Va⟨l⟩eri⟨a⟩ -a. 6439 (= 3249) ⟨. . . De⟩coratus. 10347 S⟨ep⟩t(imia) -a⟨t⟩a . . . P. Ael⟨ii I⟩npetra⟨tus et De⟩coratus ⟨lib(erti)?⟩. 15169 Val(erii) Cresces et -us. VI 32625a I 6 Aur(elius) -us d(omo) Murs(a) *mil. praetorianus.* III 4718 (*in Norico*) Lucan⟨i⟩a -a. 5823 (*in Raetia*) Fl(avio) -o *militi*. 12014, 683 (*in vase, stilo scr.*) -a. INSCR. Revue arch. VIII (1906) p. 477 (*in Dalmatia*) Cassia -a. INSCR. Österr. Jahresh. VI (1903) Beibl. p. 42 (*in Moesia*) G. Atrius -t(us) trib(unus) *eqs.* (*cf. p. 43, 76*). *nom. equi*: CORP. VI 10056, 1 *et* 21 -o.

Decoriānēnsis, -e *adi nom. opp. Africae Byzacenae.* NOT. episc. Byz. 12 Leontius -is. CONC. Rom. a. 649 Mansi 10, 927ᴰ Paschasius . . . episcopus sanctae ecclesiae D e t o r i a n e n s i s.

Decorōsus *nom. vir.* *cf.* decorosus. INSCR. christ. Rossi II 65, 16 = 107, 53 = CARM. epigr. 758, 5 haec -us (Decer- *v. l.*) amici depinxit in vertice tymbae acoluthus. INSCR. christ. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. X) 520 (*Capuae*) -us (*episcopum saec. VII ex. fuisse coni. de Rossi*).

Decri *v.* Debris. **Decriānus** *v.* Decrius.

Decrius, -a *nom. gent.* *cf. paelign.* paci decries (*Sulmone; Conway, Italic dialects n. 214*) *et* Decirius, Decurius; *W. Schulze, Eigenn. p. 102. 272. 339. gr. l. 33.* -us, *praefectus castello Africano a. 20*: TAC. ann. 3, 20. *cf. Stein, PW. IV 2306, 28.* -us Calpurnianus, *praefectus vigilum, supplicio traditus a. 48*: TAC. ann. 11, 35. CORP. VI 200 (*a. 70*) IV 39 L. -us Abascan⟨tu⟩s. 5097 (*in columbario, saec. I*) P. -us Prothymus. 16795 L. -o L. l. Abascanto. 24461 -a Vitalis. IX 2646 (*Aeserniae*) C. -ri C. f. C. n. Tro(mentina) Crispi praef(ecti) fabr(um) equo pub⟨l⟩ic(o), patrono mun(icipii). 3227a (*Corfinii*) C. -us C. l. Rufus. INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. IX) 125 (*Teate Marrucinorum*) l. 11 C. -us Chario. l. 18 ⟨.⟩ -us Vitalis. INSCR. Notiz. degli scavi 1913 p. 22 (*prope Neapolim*) L. -o L. f. Ser(gia) Longino praef(ecto) fabrum, (centurioni) leg II Aug(ustae) *eqs.* . . . L. -us L. f. Ser(gia) Iulianus qui et Numisianus. CORP. XI 1634 (*Florentiae, periit*) -ae Feliclae ⟨. . .⟩ L. -us Epaphroditus filius et -a Donata alumna parentibus. INSCR. graec. XIV 2441 (*Massiliae*) Δεκρία Πομπωνία. CORP. VIII 1012 (*Carthagine*) C. -us Celadus. 6073 (*in Numidia*) -us C⟨as⟩tinus. 6074 -a O⟨pt⟩ata. 20127 ⟨. De⟩crius ⟨.⟩ fil. Quir(ina) ⟨F⟩ronto. 20128 C. -us ⟨. . .⟩. 18084 (*in castris Lambaesitanis*), 94 Q. -us Severus. 8554 (*cf.* p. 972; *in Mauretania Sitifensi*) L. -us Dic⟨. . .⟩. 20456 -a Rogata. PAPYR. Genav. milit. (*saec. I ex.*) 5, 7 *al.* D. -us (centurio). *nom. sing.*: CORP. XIV †1893 (*Ostiae*) -a. **Decriānus** *nom. (cogn.) vir.* *gr.* Δεκριανός. SPART. Hadr. 19, 12 per -um architectum (detrianum *B*¹). *cf. Fabricius, PW. IV 2306.* LVCAN. Asin. 2 παρὰ -οῦ τοῦ Πατρέως σοφιστοῦ. T. Aelius -us, *procurator Alexandri Severi*: *in miliariis Mauretaniae Caesariensis* CORP. VIII 10432 (*add.* v(irum) p(erfectissimum)). 10436. 10461—63. 10465. 10468 *sq.* 22623. 22626. CORP. X 5670 (*Frusinone, a. 107*), 2, 8 A. Lucernius -us. INSCR. graec. III 1176 (*saec. III in.*) -ός.

Decronus *nom. martyris.* MARTYROL. Hier. 11 Kal. Apr. (*Sebasteae*) -i.

Dectuninēs *gens vel vicus Alpium prope Genuam.* SENT. Minuc. (Corp. V 7749 = I² 584; *a. 117 a. Chr.*) 38 in agro poplico . . . quem -es . . . posident. 39 invitis Langensibus et Odiatibus et -ebus (*sic*). 40 -es. *cf. Hülsen, PW. IV 2306, 40.*

Dectus *nom. vir. gr., fort.* Δεκτός *i. q.* Acceptus. CORP. VI 4509 (*in monum. Marcellae*) -us Paulli (*fort. idem* 4696).

[**Decuaria** *opp. Britanniae.* RAVENN. p. 431, 17. PTOL. 2, 3, 10 *rectius* Πετουαρία. *cf.* Petuerienses *et Holder, Altcelt. Sprachsch. II 981.*]

Decula *cogn. vir.* *cf.* Deculo, Tegula; *W. Schulze, Eigennamen p. 355.* FAST. cos. Capitol. a. u. c. 673 (Corp. I² p. 27; *a. 81*) M. Tullius M. f. A. n. -a. CHRONOGR. a. 354 chron. I p. 55, 673 Decola. CONSVL. Constant. chron. I p. 214, 673 Diecula (*v. l.* dircula, dirtula; CHRON. Pasch. *ibid.* Φουσκοῦλον).

Deculo *nom. vir.* *cf.* Decula; *W. Schulze l. l.* *auctor Plinii*: PLIN. nat. 1, 10 *et* 35 ind. auct. 35, 70. *cf. Stein, PW. IV 2306.*

Deculus *nom. vir.* CORP. III 4377 (*in Pannonia sup., periit*) -us dec. ⟨e⟩t Iulius Leucaspis her(edes).

Decum- *v.* Decim-. **Decumo** *v.* Decomo.

Decurius, -a *nom. gent.* *cf.* Decirius, Decrius; *W. Schulze, Eigennamen p. 103. 272.* CORP. IX 3035 (*Teate Marrucinorum*) M. -us M. l. Fuscus. III 13561, 2 (*in signaculo aeneo*) Esperii -ii. *nom. sing.*: CORP. VIII †8631 (= CARM. epigr. 317; *Sitifi*) hic situs est Iustus hic atque -us una (*sc. martyres, fort. sub Diocletiano*).

Decurtius, -a *nom. gent.* CORP. XII 3553 (*Nemausi, periit*) -ae Titi fil. Titulae. *an leg.* Decu⟨m⟩iae?

Decus *cogn. mul.* *cf.* decus; Decor. CORP. VI 6059 (*in columbario, saec. I*) Caesiae -ori l(ibertae). 29008 ⟨Vips⟩aniae -ori.

Decusani *genet. nom. hebr.(?).* CORP. III 10611 (= INSCR. graec. Rom. Cagnat I 536; *in Pannonia inf., in titulo Iudaico*) μημορια Ανεστασιο ετ Δηκουσανι.

Decydē *nom. mul.* CORP. VI 758 Abascantus vilicus Decydaes.

? **Deda** *v.* dida *vol. V p. 1015, 7.*

Dedalius *v.* Daed-.

Dedalo *cogn. vir.* CORP. III 7893 (*in Dacia*) d. m. C. A. -o vix(it) *eqs.* *an dat.* Daedalo?

Dedamius *v.* Dynamius.

[*Reisch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Dedan *nom. hebr. geogr.*, דְּדָן *gr.* Δαιδάν (*sed v. l. 9. 10*). *cf. etiam* Dadan *p. 8, 69 sqq.* (*ad* Dadan *a adde*: LIB. gener. chron. I p. 99, 107 Iudada. CHRON. Alex. *ibid.* Iudadad. LIB. geneal. chron. I p. 166, 127 Iuda); Dodanim. HIER. nom. hebr. p. 5, 5 -n solitarius sive fratruelis eorum (*pertinet ad* Dadan *a; cf. etiam infra l. 20. 25*). p. 54, 3 -n hoc iudicium sive tale iudicium (*cf.* in Is. 21, 13 p. 308). in Ezech. 25, 13 p. 292 -n, quae et ipsa cognationem sonat. *gens Arabiae* (*cf. Encycl. bibl. I 1053*): VVLG. Ier. 25, 23 -n et Thema et Buz (δεδαν *cod. Frider.-Aug.*). 49, 8 habitatores -n (Δαιδαμ). Ezech. 25, 13 qui sunt in -n (daedan *cod. Amiat.*; Θαιμάν; HIER. *ad l.* p. 290 *sq.* Theman *et* -n). 27, 15 filii -n, negotiatores tui (dadan *cod. Amiat.*; *viol* Ῥοδίων; *cf.* HIER. in Ezech. 27, 14 p. 312 Septuaginta ... primae litterae falsi similitudine ... ut pro Dadan legerent Radan, quae et ipsa Cycladum maxima est *eqs.*; *cf. praeterea* Dodanim). 27, 20 -n institores tui (dadan *cod. Amiat.*). 38, 13 -n. HIER. sit. et nom. p. 116, 24 Dadan in regione Cedar, de qua scribit Ieremias. p. 116, 26 -n in regione Idumaea, super qua scribit Ieremias. est autem in quarto miliario a metallo Faeno contra Aquilonem (*cf. Benzinger, PW. IV 2008 sub* Daidan). in Ier. 25, 24 p. 1018 'Daedan *eqs.*' (*trad. etiam* dedan) ... gentes in solitudine sunt, vicinae et mixtae regionibus Ismahelitarum, quos nunc Saracenos vocant. *praeterea plur. hebr.* **Dedanim** (דְּדָנִים): VVLG. Is. 21, 13 in semitis -m (dodanim *cod. Amiat.* [*sic etiam* HIER. *ad l.* p. 308], *cf. p. 8, 73*; ἐν τῇ ὁδῷ Δαιδάν [HIER. *ad l.* in via -n]). HIER. nom. hebr. p. 49, 29 Dodanim patrueles. sit. et nom. p. 116, 19 Dodanim, de qua Isaias in visione scribit Arabiae. est autem iuxta Areopolim (*cf. Benzinger, PW. V 1254 sub* Dodanim).

Dedanim *v.* Dedan. *cf.* Dodanim. **Dedara** *v.* Iedala.

? **Dedareānus** *nom. (adi.?) corrupt.* *v.* Daumasia *p. 63, 20.*

Deddiānus, -a, -um *v.* Derbe.

Dedemo *cogn. vir. barb.* CORP. XIII 10021, 22 (*in signaculo ocularii*) C(...) -nis.

Dedimia *nom. mul.* *abbatissa*: BAVDON. vita Radeg. tit. -ae abbatissae. INSCR. christ. Leblant II 578 -a.

Dedissa *cogn. mul.* INSCR. Trier. Jahresber. V (1914) p. 23 Venustiae -ae.

Dedris *v.* Debris. **Deebi** *v.* Nadalia. **Deēnsis, -ēs** *v.* 2. Dea.

? **Dees** *nom. inc. in vasculo.* CORP. III 12014, 250.

Defantes *nom. pop. corrupt.* LIB. geneal. chron. I p. 169, 194 Mosoc, *filius Iaphet*, ex quo -es Inlyrii (*T*, delfantes illiriis *F*).

Defeca *v.* Daphca.

Dēfēnsor *nom. vir.*, *cf.* defensor. *episc. Andecavensis Galliae saec. IV*: SVLP. SEV. Mart. 9, 4. 7 PAVL. PETRIC. Mart. 2, 63 VEN. FORT. Mart. 1, 211. 214. 218. *cf. Duchesne, Fastes episc. de l'anc. Gaule II 350. 352.* CORP. VIII 21640 (*in Mauret. Caesariensi*) filius Defe(n)sor. *inc. interpretationis nomina singula*: CORP. V 7634 -i. 8372 -r. MARTYROL. Hier. 16 Kal. Nov. -is (*in Mauretania*).

Dēferunda, *dea, a* defero. *v.* Commolenda, *Onom. II p. 550, 81*; *cf. Aust, PW. IV 2373*; *Wissowa, Rel. u. Kult.*² *25.*

Dēfēsor *v.* Defensor.

? **Dēficiēns** *cogn. vir. dub.*, *cf.* deficio. INSCR. Ephem. epigr. VIII (= Corp. II 6346, 4) 258, 7 (*in tegula*) ⟨T⟩inei Defic⟨ientis?⟩.

dat. (?) **Degante** *nom. deae?* CORP. II 5672 (*in prov. Tarraconensi*; *trad.*). *cf. Ihm, PW. IV 2377.*

Degetia *v.* Decetia.

Dēgis *nom. vir. barb.* *frater Decebali, regis Dacorum*: MART. 5, 3, 1 accola iam nostrae -is, Germanice, ripae, a famulis Histri qui tibi venit aquis (Διῆγις CASS. DIO 67, 7, 2 *sq.*, *unde* Diegis *bisyll. coni. Gilbert*).

dat. **Degovexi** *nom. dei.* CORP. XIII 4506 (*in Mediomatricis*).

Dehas *v.* Deas *p. 65, 37.* **Dehelam** *v.* Decla. **Deia** *v.* Deius.

Dēianīra *nom. mul. gr.*, Δηιάνειρα. 1 *filia Oenei* (*sed cf. l. 72*), *uxor Herculis* (*cf. Escher, PW. IV 2378*): CIC. Tusc. 2, 20 cum *Hercules* -a sanguine Centauri tinctam tunicam induisset (*cf.* nat. deor. 3, 70 PORPH. Hor. epod. 3, 17 LACT. epit. 7, 5 SCHOL. Hor. epod. 3, 17 [-ner- A] COMMENT. Lucan. 3, 178 SCHOL. Stat. Theb. 11, 235 SCHOL. Iuv. 11, 63 [*trad.* -era] HYG. fab. 36 p. 67 MYTHOGR. 1, 171). OV. am. 3, 6, 38 epist. 9, 131. 146 (= 152. 158. 164). 15, 266 met. 9, 9. 138 (*fusius*; *cf.* PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 9, 1 *sqq.*). SERV. auct. Aen. 8, 299 *fusius.* georg. 1, 8 COMMENT. *et* ADNOT. Lucan. 6, 363/4. 392 SCHOL. Stat. Theb. 2, 165 (*de certamine Herculis et Acheloi*; *cf.* 4, 106 CLAVD. carm. min. 30, 173 SIDON. carm. 2, 497). 12, 497 HYG. fab. 31 p. 65. 34 p. 66. 129 p. 112 Liber cum Althaea, *Oenei uxore*, concubuit, ex qua natus est -a. 162 p. 15. 174 p. 29. 240 p. 134. MYTHOGR. 1, 58 *fusius* (*cf.* 2, 165). 204 *bis.* VIB. SEQ. geogr. p. 148, 6 Euenus ... per quem Nessus ... -am Herculis traiecit. CORP. XIII 10013, 1 (= CARM. epigr. 344; *in vase Gallico ornato, saec. fere III*) Centauro vehitur răpta (*cf. adn. Bücheleri*) Deia⟨n⟩ira marito. *persona fabulae*: SEN. Herc. Oet. *de tabula picta*: PLIN. nat. 35, 139 *Artemon pinxit* Herculem et -am (*cf. Escher l. l. 2381, 67*). 2 *eadem, sed appellatur filia Dexameni* (*cf. Escher, PW. IV 2381, 6*): SCHOL. Stat. Theb. 5, 263 HYG. fab. 31 p. 65, 26. 33 p. 66 MYTHOGR. 2, 162. 3 SERV. auct. georg. 2, 456 inter Lapithas autem et Centauros bellum fuit propter Hippodamiam, sive -am. *cf.* HERODOR. frg. hist. graec. II 37 (= PLVT. Thes. 30) Δηιδάμειαν, *sc. uxorem Pirithoi?*

Deica *nom. mul. barb.*, *cf.* Deico. CORP. V 4880 (*apud Benacenses, periit*) Sasius Vegsasionis f. sibi et -ae Sexti f. uxori.

Deico *nom. vir. barb.*, *cf.* Deica. CORP. V 4209 (*Brixiae*) Fatabus -o Biei f.

Deicola *agn. vir.*, *cf.* deicola. EVAGR. vita Anton. 4 vicini et monachi ... Antonium videntes -am (θεοφιλῆ) nuncupabant.

* **Dēicoōn** *nom. vir. gr.*, Δηικόων. *filius Herculis et Megarae*: HYG. fab. 162 p. 16, 2 (deucalion *cod.*, *corr. Scheffer*). *cf. Escher, PW. IV 2384.*

Dēidamīa *nom. mul. gr.*, Δηιδάμεια. *acc.* -ān: STAT. Ach. 2, 82. Deīdamīa: *l. 16.* 1 *filia Lycomedis, ex Achille mater Neoptolemi* (*cf. Escher, PW. IV 2382*): PROP. 2, 9, 16 Scyria ... -a. OV. ars 1, 704 quid blanda voce moraris auctorem stupri, -a, tui? (*cf.* DRAC. Romul. 9, 200 blanda ... -a simul, quae ... ponto oculis attenta volat). STAT. Ach. 1, 296 (-ea *P* [*etiam* 562. 607], deidimia *C*). 1, 562. 607. 768. 803. 886. 904. 919. 2, 82 ANTH. 53. 198, 80 Dēidamiam Pyrrhumque meos nunc Scyros habebit. DICT. 4, 15 SERV. Aen. 2, 263. 477 HYG. fab. 97 p. 92. 123 p. 105 MYTHOGR. 1, 140 PRISC. rhet. 9, 27 p. 558. 2 *soror Pyrrhi, uxor Demetrii Poliorcetis* (*cf. Kaerst, PW. IV 2384, 37*): IVST. 14, 6, 3. [3 *filia Pyrrhi*: IVST. 28, 3, 4 *sq.* Laodamia. *al.* Δηιδάμεια; *cf. Stähelin, PW. suppl. I 339.*]

Deidius *v.* Didius.

genet. **Deidmu** *nom. vir.* CORP. III 15054 (*in Dalmatia*) Fl(avius) Rufantius -u (filius).

Deidōna *nom. mul.* (?) *christ.* *a* deus *et* donum; *cf.* Deusdona, Adeodatus, Deusdedit *sim.* INSCR. christ. Leblant II 609, 75 p. 445. *cf. adn. et agn. vir.* INSCR. christ. Hisp 2 (*periit*; *a. 632*) Sinticio (*i.* Syntychio) famulus d(e)i, cognomento D(e)i dọ⟨n⟩um (*trad.* domum) paterno.

Deigrātia *nom. mul. christ.* *a* deus *et* gratia. *cf.* Deogratias. CORP. III †9573 (*in Dalmatia*) -ti⟨a⟩.

? **Deiius,** -a *nom. gent.* CORP. IX 2760 (*Aeserniae*) L. -o L. l. Au⟨...⟩ (*cf. adn.*). [VIII 10006 *v.* Dellius *p. 87, 49.*]

Dēileōn, *acc.* -onta, *nom. vir. gr.*, Δηιλέων. *comes Herculis* (*cf. Jessen, PW. IV 2384*): VAL. FL. 5, 114 Autolycum Phlogiumque et -onta, secutos Herculis arma viros. *cf. etiam* Demoleon *p. 103, 39.*

Deillius *v.* Dellius.

Dēilochus *nom. vir. gr.*, Δηίλοχος. *Thebanus*: STAT. Theb. 2, 608. *alius*: 8, 697.

* **Dēinomē** *nom. mul. gr.*, Δηινόμη. HYG. fab. 90 p. 86 (*inter filias Priami*). *trad.* Ethionome, *corr. Scheffer, ut videtur, ex* PAVS. 10, 26, 2.

Deīnsis, -ēs *v.* 2. Dea.

De⟨in⟩victiacī *appellantur per ludibrium cultores Mithrae* (*sc. Dei Invicti*): FILASTR. 10, 1 alii autem sunt Heliognosti, qui et -i dicuntur, solem adorantes *eqs.* *cf.* invictiacus.

Dēiocēs *rex Medorum a. 708—656*; *gr.* Δηιόκης. *cf. J. Miller, PW. IV 2399 et suppl. I 340.* HIER. chron. a. Abr. 1198 usque ad Deiocum regem Medorum. 1308 -es. IORD. Rom. 54 Deiocis (*nom.*). EXC. Barb. chron. min. p. 314, 7 Frick Diycus.

Dēiocus *v.* Deioces.

Dēiō(n) *nom. vir. gr.*, Δηιών. *Aeoli filius* (*cf. Escher, PW. IV 2399*): HYG. fab. 48 p. 72 Cephalus -nis (-nes *trad.*) filius (189 p. 120 241 p. 134. 273 p. 147). 155 p. 13 Pirithous ex Dia, Deionei (oenei *trad.*, *corr. Muncker*; *gr.* Δηιονεύς) filia. *confunduntur* -n *et* Pandion: HYG. fab. 198 p. 126 Nisus ... -nis filius (*al.* Pandion). 270 p. 145 Cephalus Pandionis filius (*cf. l. 53*).

Dēioneus *nom. vir. gr.*, Δηιονεύς. *v.* Deion *l. 54.*

Dēionidēs, *acc.* -ēn, *patronym. gr.* (Δηιονίδης). OV. met. 9, 443 -enque (*sic aliquot ς vulgo*, -ęque *opt. codd.*) iuventae robore Miletum Phoeboque parente superbum. *cf. Escher, PW. IV 2400 sub* Deïone.

Dēiopēa *nom. mul. gr.* PRISC. gramm. II 40 Δηιόπη, Δηιόπεια, -ea (*cf.* II 71). Deiopeia: SCHOL. Verg. Bern. georg. 4, 343. BREV. EXPOS. *l. 68* (*etiam al. in codd.*). *nympha Penei*: VERG. georg. 4, 343 atque Ephyre atque Opis et Asia -a. Aen. 1, 71 quarum quae forma pulcherrima -a, conubio iungam (*sc. Iuno Aeolo*; SERV. *ad l.*; *cf.* BREV. EXPOS. Verg. georg. 1, 31. FVLG. Virg. cont. p. 91 *cum etymologia futili*). HYG. fab. geneal. p. 10 *inter Nereidas.* *alia, quae cum sororibus Hylam rapuit*: DRAC. Romul. 2, 131.

Dēiopeia *v.* Deiopea.

Dēiopītēs *nom. vir. gr.*, Δηιοπίτης. *filius Priami*: DICT. 3, 7 Agamemnon Arsacum cum -te (deiopitheo *trad.*) *interficit.* HYG. fab. 90 p. 86 -es (diophites *trad.*, *corr. Muncker*). *cf. Hoefer, PW. IV 2401.*

Deioreius, -a *nom. gent.*, *v.* Deloreius.

Dēiotarānus, Dēiotariānus *v.* Deiotarus.

Dēiotarus *nom. vir. celt.* *gr.* Δηιόταρος. *quadrisyllabum*: LVCAN. 5, 55. 8, 210. *tetrarches (rex) Galatiae (vel Gallograeciae), amicus Ciceronis* (*cf. Niese, PW. IV 2401*; *Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1250*): CIC. Att. 5, 21, 14 -us rex (epist. 15, 1, 6 regis -i. 15, 2, 2. 15, 4, 5. 15 har resp. 29 Deiot. 1 *al.* Phil. 2, 93 *sq.* 11, 31. 33 div. 1, 26 BELL. Alex. 34, 1 VARRO rust. 1, 1, 10 VAL. MAX. 1, 4, 2 TAC. dial. 21 EVTR. 6, 14 ADNOT. Lucan. 5, 55. 8, 210 COMMENT. Lucan. 5, 55. 7, 231 OROS.

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

hist. 6, 2, 18). *al. saepe.* CAES. civ. 3, 4, 3. BELL. Alex. 34, 4 adiungit Cn. Domitius legioni XXXVI duas ab -o, quas ille disciplina atque armatura nostra complures annos constitutas habebat (*cf.* 39, 2 *al.; infra l. 24*). 67, 1 -us, tetrarches Gallograeciae tum quidem paene totius (LIV. perioch. 94 RVF. FEST. 11, 2 SCHOL. Cic. Gron. p. 298, 12 St.). 70, 2 *al.* SEN. suas. 6, 11 -i regnum. LVCAN. 5, 55 fidumque per arma -um. 8, 210 FLOR. epit. 4, 2, 5 SERV. Aen. 9, 544 ADNOT. Lucan. 8, 238. 241. 243. SCHOL. Cic. Gron. p. 298 St. *fusius.* IORD. Rom. 225 NOT. Tir. 116, 1. *defensus a Bruto a. 47*: CIC. Brut. 21 causam -i fidelissumi atque optumi regis ornatissume et copiosissume a Bruto me audisse defensam. TAC. dial. 21 nisi forte quisquam ... Bruti pro -o rege ceterosque eiusdem lentitudinis ac teporis libros legit. *defensus a Cicerone a. 45*: CIC. epist. 9, 12, 2 oratiunculam pro -o ... quam velim sic legas, ut causam tenuem et inopem nec scriptione magno opere dignam. QVINT. inst. 4, 1, 31. GRAMM. *saepe.* SCHOL. Cic. Cluniac. p. 269, 44 St. MART. CAP. 5, 502. *cf. infra l. 30.* *huius filius* (*cf. Niese, PW. IV 2403, 68*): CIC. Att. 5, 17, 3 -us filius, qui rex ab senatu appellatus est. 5, 18, 4. Phil. 11, 31 regem -um filium (33). *alii*: CORP. III 8064, 5 (*in tegula*) leg. XIII gem(ina). Ael(ius) -u(s). 8065, 29 (*item*) leg. XIII gem. Iu(lius) -us (*vel* Iu. -i; *cf.* 12615). INSCR. graec. Rom. Cagnat III 208 (*Ancyrae; sub Hadriano*) Γαίον -ον Σαβινιανοῦ. 225 (*in Galatia*) Τιβέριον Κλαύδιον Ἄττειν Ἡρᾶ υἱὸν Κυρείνᾳ -ον. *adi.* **Dēiotariānus,** -a, -um: *gr. l. 29.* CORP. VI 3583 leg(ionis) XXII Deiot(arianae) (III 60 [*a. 19*] 6602. 13579). *praeterea* XIV 2962 (*periit, suspectum*) leg. -i(anae). X 6976 leg. XXII -ānae. INSCR. Notiz. degli scavi 1913 p. 22 (*saec. II med.*) leg. XXII Deiotaran(ae). CORP. III 6598 leg. XXII Deioter(ianae). PAPYR. Berol. I 140 (*sub Traiano*) λεγιῶνος ⟨β⟩ κ⟨αὶ εἰκο⟩στ⟨ῆ⟩ς Δηιοτεριανῆς. *cf. supra l. 2; Onom. II p. 803, 80; Vaglieri apud Ruggiero, Diz. epigr. II 1591.* *abs.*: SERV. Aen. 9, 544 in -a (*sc. oratione; cf. l. 13*) purgat hoc Cicero. **Δηιοτηριᾱνός** *cogn. vir.*: INSCR. graec. Rom. Cagnat IV 906 (*Cibyrae*) Τιβ. Κλ(αύδιον) Δ⟨η⟩ιοτ⟨η⟩ριανόν, Ἀσιάρχην, ἱππικόν. 907 Τιβέριον Κλαυδίον -οῦ Ἀσιάρχου ἀδελφόν, Μαρκίου -οῦ Λυκιάρχου (*cf.* 912) ... ἔκγονον.

Dēioteriānus *v. l. 27. 29. 31.*

1. Deiphilus *v.* Diphilus. **2. Dēiphilus,** -a *v.* Deipyl-.

Dēiphobē (Δηιφόβη; *cf.* Deiphobus) *nom. Sibyllae Cumanae. acc.* -ēn *l. 41.* VERG. Aen. 6, 36 Phoebi Triviaeque sacerdos, -e Glauci (SERV. *ad l.* subaudi 'filia' [*cf. ad* 1, 41] et est proprium nomen Sibyllae [= GLOSS. V 566, 52]). AVSON. 19, 6 aemulaque annis vincas Cumanam tu quoque -en. *cf. Kern, PW. IV 2404.*

Dēiphobus *nom. vir. gr.,* Δηίφοβος. *cf.* Deiphobe. NOT. Tir. 81, 92 Diephebus (= -us?). *futiliter* FVLG. Virg. cont. p. 99 -us enim gr(a)ece aut quasi dimofobus aut velut demofobus. *filius Priami* (*cf. Wagner, PW. IV 2404*): VERG. Aen. 2, 310. 6, 495 Priamiden laniatum corpore toto (*sc. a Menelao*) -um videt Aeneas (*cf.* SEN. Ag. 749 PS. OV. argum. Aen. 6, 6 AVSON. 230 DICT. 5, 12 SERV. Aen. 3, 41 CLAVD. DON. Aen. 6, 495 *sqq.; infra l. 59*). 6, 500 -e armipotens, genus alto a sanguine Teucri. 6, 544. HOR. carm. 4, 9, 22 acer -us (SCHOL. *ad l.*). PROP. 3, 1, 29 OV. epist. 5, 94. 15, 360 met. 12, 547 HOMER. 235. 778. 949 AVSON. 442 DICT. 1, 10. 3, 8. 4, 11. 22 DARES 4. 7. 12. 18. 28 Palamedes ... impressionem in -um facit eumque obtruncat. SERV. Aen. 2, 592. 3, 328. 6, 325. 545 auct. Aen. 2, 166. 311 SCHOL. Verg. Veron. Aen. 2, 311 SCHOL. Hor. sat. 1, 1, 100 HYG. fab. 90 p. 86. 91 p. 87. 110 p. 99. 113 p. 100. 115 p. 101. 240 p. 134. 273 p. 148 MYTHOGR. 1, 204 MACR. sat. 4, 1, 4. *titulus fabulae Accianae*: NON. p. 139 *al.* *de tabula picta*: PLIN. nat. 35, 138. *cf. etiam* CORP. XIII 10013, 12 (*in vase gallico ornato, cum imagine*) -us. *pro moecho*: MART. 3, 85, 4 nihil hic tibi perdidit uxor (*sc. naribus abscisis, cf. l. 46*), cum sit salva tui mentula -i.

Dēiphylē, Dēiphylus *v.* Deipy-.

Deipius, -a *nom. gent.* CORP. V 1922 (*Concordiae*) C. -us P. f. Philotimus.

? **Deipses** *nom. inc.* CORP. XIII 5512 (*in Germania sup., trad.*).

Dēipylē *nom. mul. gr.,* Δηιπύλη; *cf.* Deipylus. *trad.* Deiphycel -phi- SERV. auct. Aen. 1, 97 HYG. *quater* MYTHOGR. 1, 204 (p. 64, 12). *gen.* -es: SERV. auct. Aen. 1, 97 SCHOL. Stat. Ach. 1, 469 HYG. fab. 175 p. 30, 3. -ae: HYG. fab. 97 p. 90, 10. *acc.* -en: STAT. Theb. 2, 204. -am: HYG. fab. 69 p. 76, 16 *et* 77, 10. -em: MYTHOGR. 1, 204 (p. 64, 12). *filia Adrasti, uxor Tydei, mater Diomedis* (*cf. Bethe, PW. IV 2408*): STAT. Theb. 2, 204. 373. 8, 591. 12, 119. *praeterea cf. supra l. 66 sqq.*

Dēipylus *nom. vir. gr.,* Δηίπυλος; *cf.* Deipyle. 1 *filius Iasonis et Hypsipyles*: HYG. fab. 15 p. 50 (-phi- *cod.*). 273 p. 147 (-phy- *cod.*). 2 *fil. Polymestoris et Ilionae, Priami filiae*: HYG. fab. 109 p. 98 (-phy- *cod.*) *bis.* *cf. Wagner, PW. IV 2408.*

Deisan *cogn. vir. barb.* CORP. III 10316 (*in Pannonia inf.*) Marcus Aurel(ius) -n domo Hemes⟨a⟩, ve⟨t(eranus) e⟩xs ⟨c⟩or(nicu-ario) trib(uni) coh(ortis miliariae) H⟨e⟩m⟨esenorum⟩.

[**Deitania** *loc. Hispaniae* PLIN. nat. 3, 19 *nunc del. Detlefsen, Mayhoff.*]

Deivarus *nom. vir. barb* CORP. V 4164 (*inter Cremonam et Brixiam*) Messavae -i f.

? **Deiultanis** *nom. barb.?* CORP. VIII 20815 (*in Mauret. Caesar.*).

Deivo *nom. vir. barb.* CORP. III 15154 (*in Pannonia inf.*) Vibiano -nis pat(ri) ... Vibius Saturnus dupl(arius) al(a)e I Thrac(um).

Deius, -a *cogn. vir. et mul.; cf.* Devius, Dius? CORP. VI 24146 (= 13841) Fresidia N. l. -a. III 3189 (*in Dalmatia, periit*) C. Sempronius C. f. -us.

Del⟨...⟩iānus *nom. serv. inc., fort. adi. possessorem indicans.* CORP. X 6638 (*Antii, a. 50/51*) c 3, 27 Nymphius Del//ian(us) sub-vil(icus).

Delagabri, Delangabria *v.* Debatalia.

Delaïa *v.* Dalaïa *p. 14, 21.*

Delas *nom. vir. barb.* PLIN. nat. 7, 197 aes conflare et temperare ... Theophrastus -am Phrygem *monstrasse putat.*

Delbitī *v.* Derbe. **Delbora** *v.* Debbora.

Delean *opp. tribus Iuda,* דִּלְעָן. *cf. Encycl. bibl. I 1101 sub* Dilean. VVLG. Ios. 15, 38 -n (ITALA Lugd. Dalla; Δαλάδ *Vat.,* δαλααν *Alex.*). HIER. nom. hebr. p. 26, 27 Daleam egestas eorum. sit. et nom. p. 115, 33 Dadan in tribu Iuda.

genet. **Deleboris** *rex Assyriorum.* MACR. sat. 1, 23, 10 per Opiam legatum -is (delob- *P*) regis Assyriorum.

Dēlēcta *cogn. mul. cf.* delectus; *etiam* Dilectus, -a. CORP. VIII 15997 (*in prov. procos.*) ⟨...⟩lia -a.

Deleda *loc. Syriae.* TAB. Peut. 10, 3. *cf. Benzinger, PW. IV 2429.*

Delemna *statio Galatiae.* ITIN. Burdig. p. 575, 8 mutatio -a. *cf.* INSCR. Arch.-epigr. Mitt. aus Österr. 9 p. 115 (*Ancyrae*) ἐν Δηλιμνία(ι)? *v. Ruge, PW. IV 2433.*

Delessa *insula maris Aegaei aliunde ign.* ITIN. Anton. Aug. p. 521, 6 -a.

Delf- *v.* Delph-

? **Delfebus** *nom. sancti.* INSCR. christ. Rossi II p. 311 II (*Arretii*).

Delgovicia *statio Britanniae.* ITIN. Anton. Aug. p. 466, 3 -a (*trad. etiam* -itia). RAVENN. p. 432, 1 Devovicia (-itia *A*). *cf. Hübner, PW. IV 2433.*

? **Delgu** *dat. (?) nom. celt.* CORP. XIII 10016, 13 (*in vase, stilo scr.*) Neddamon -u linot. *cf. adn.*

Dēlia, Dēliacus, Dēliadae *v.* Delos.

Castra **Delia** *v. Onom. II p. 249, 13.*

Dēliadēs *nom. vir. gr.,* Δηλιάδης. *statuarius*: PLIN. nat. 34, 85.

Dēlīberātus *cogn. vir., cf.* deliberatus. CORP. XI 6180 (*Suasae*) C. Víseno C. f. -o.

Delica(.?.) *nom. in amphora.* CORP. V suppl. ital. 1077, 53. *cf.* Delicatus.

Dēlicaltānus *v.* Delicatianus. **Dēlicāta** *v.* Delicatus.

Dēlicātiānus *nom. equi, cf.* Delicatus. TAB. devot. Audollent n. 272 (*in prov. Byzacena*) -us. 273 Delicaltanus (*item* 274).

Dēlicātus, -a *cogn. (nom.) vir. et mul.; cf.* delicatus, Delicatianus. -cāt- *l. 53.* CORP. VI 8635 -us Augg(ustorum) adiut(or) a cognitionib(us) domnicis, obiit in expeditione Germanica. 20874 Iuniae -ae. 21419 Livia -a. 26662 -us. 33796 ⟨T⟩onneiae -ae. XIV 1638 (*Ostiae*) Statiliae Marcellinae ... Ragonia et -us par(entes). X 1875 (*Puteolis*) Cn. Cornelio Vernae -o Augustali, dupliciario. 2756 (*ibid.*) Antistia -a. 7297 (*Panhormi*) -us coarmio (*i. secutori*). XI 2759 (*Volsiniis*) -ae. XIII 2085 (*Luguduni*) Calpurniae -ātae. 10006, 29 (*in pelvi*) -us. II 2271 (*Cordubae*) Iunia -a. VIII 2861 (*Lambaesi*) Iuliae -ae. *nom. equorum*: CORP. VI 10050, 10 -o. 10053 (*cf.* 33937) c 9 -t(o) Mau(ro). 10056, 10 -o r(usseo). 11 -o b(adio) Matur(i; *nom. possessoris*). TAB. devot. Audollent 272 (*in prov. Byzac.; cf.* 273 *sq.*).

1. Dēlicia *cogn. mul.; cf.* 2. delicia, Delicius(?), Delicianus. CORP. III 2161 (*Salonis*) Aeronia -a Q. l.

2. Delicia *v.* Alba *vol. I p. 1483, 56.*

Dēliciānus *cogn. vir.; cf.* 1. Delicia, Delicius(?). CORP. VIII 26489 (*in prov. procos.*) C. Pluticius -us.

? **Delicius** *nom. vir.?; cf.* delicium (-us), 1. Delicia, Delicianus. INSCR. christ. Rossi I 1103 (*saec. VI*) ⟨...⟩-us eius hi⟨c ... de⟩licias non am⟨avit ...⟩.

Dēlī *v.* Delos.

Delis *nom. mul.* CORP. VI 16798 (= 6198) -di Domitiae lib.

Dēlium *loc. Boeotiae cum templo Apollinis,* Δήλιον. *cf. Philippson, PW. IV 2443, 22.* CIC. div. 1, 123 cum apud -um (duellium *codd.*) male pugnatum esset (*sc. ab Atheniensibus a. 424 a. Chr.*). LIV. 31, 45, 6 -um Boeotiae. 31, 45, 8 ab -o. 35, 50, 11. 35, 51, 1 templum est Apollinis -um, imminens mari; quinque milia passuum ab Tanagra abest. 36, 6, 3 ad -um.

1. Dēlius, -a, -um *v.* Delos. **2. Delius,** -a *v.* Dellius.

? **Deliuseusus** *cogn. vir. barb.* CORP. VIII 9968 (*in Mauretania Caesar.*) Aelius -us (*in lapide est* Delius Eusus).

Della *v.* Pella.

Dellī *crateres Siciliae.* MACR. sat. 5, 19, 19 nec longe inde (*sc. a Symaetho fluvio*) lacus breves sunt, sed in immensum profundi, aquarum scaturigine semper ebullientes, quos incolae crateras vocant et nomine -os appellant, fratresque eos Palicorum aestimant, et habentur in cultu maximo praecipueque circa exigendum iuxta eos ius iurandum praesens et efficax numen ostenditur *eqs.* 5, 19, 25 Callias ... scribit ... ὑφ' ᾗ (*sc.* πόλει) καὶ τοὺς Δέλλους (δεαλλους

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

cod. Par.) *καλουμένους εἶναι συμβέβηκεν. οὗτοι δὲ κρατῆρες δύο εἰσὶν κτλ.* *cf. Bloch apud Roscher, Myth. Lex. III p. 1281 sub* Palikoi, *imprimis p. 1288 sq.*

Delliānus, -a, -um *v.* Dellius.

Dellius, -a *nom. gent., gr. Δέλλιος.* deill- *in codd.*: SEN. suas. 1,7 VELL. 2,84,2. SEN. clem. 1,10,1 (*corr. Lipsius*; duollios *NR*; duell-, divell- *alii*). Delius: *l. 18. 20. 44.* *notatur* Del.: *l. 45.* *praen.* Q. *in hac gente usitatum.* Q. -us, *sectator Antonii, postea Octaviani (cf Wissowa, PW. IV 2447)*: *cum praen.*: PORPH. Hor. carm. 2,3 pr. CASS. DIO *l. 20 sq.*; *al.* -us. HOR. carm. 2, 3, 4 moriture -li. SEN. suas. 1, 7 -us ... quem Messala Corvinus desultorem bellorum civilium vocat, quia ab Dolabella ad Cassium transiturus salutem sibi pactus est, si Dolabellam occidisset; a Cassio deinde transit ad Antonium, novissime ab Antonio transfugit ad Caesarem (*cf.* VELL. 2, 84, 2). hic est -us, cuius epistulae ad Cleopatram lascivae feruntur. STRABO 11 p. 523 *ὁ -ος ὁ τοῦ Ἀντωνίου φίλος.* PLVT. Ant. 25. 59 *-ος ὁ ἱστορικός.* IOS. antiq. 14, 394 (*trad. δελαίου, βδελλίου, βδελίου*; CASSIOD. Ios. antiq. 14, 24 p. 420 Bas. Delium). 15, 25 *et* 27 (*γελλαῖος codd.*; CASSIOD. Ios. antiq. 15, 2 p. 428 *sq.* Bas. Gellius). bell. Iud. 1, 290 (PS. RVFIN. bell. Iud. 1, 12 p. 619 Bas. Delius; HEGES. 1, 30, 3). CASS. DIO 49, 39, 3 *Κύιντόν τινα -ον παιδικά ποτε ἑαυτοῦ* (*i. Antonii*) *γενόμενον.* 50, 13, 8 *ὁ -ος ὁ Κύιντος.* 50, 23, 1. HEGES. 1, 37 l. 24 -o Antonii amico (gellio *cod.*). ZONAR. 5, 12. *plur.*: SEN. clem. 1, 10, 1 Sallustium et Cocceios et -os et totam cohortem primae admissionis ex adversariorum castris conscripsit *Octavianus.* *in titulis*: CORP. VI 4939 (*in columbario, saec. I*) Q. -us Arcesinus. 4940 Q. -us Q. l. Rufio, -a Nebris. 4941 (*ibid.*) -a Iucunda. 16799 N. -us N. l. Cerdo, -a N. N. l. Phrusia. 16800 Q. -us Q. l. Ptolla, -a Q. l. Chreste. 16801 -a Sp. f. Antiochis [Dell⟨i⟩ae (*erasum*)] Q. -ii Cononis (uxor). 35093 a Q. -us Q. l. Hilarus, -a Q. l. Glaphyra. IX 469 (*Venusiae*) Q. -o Q. ⟨f. O⟩ptato Raven⟨n⟩ati negotiatori. X 2308 (*Puteolis*) -a Successa. 4108 (*Capuae*) ⟨Del⟩liae N. l. ⟨The⟩ophilae, N. -o N. ⟨l.⟩ Menocrati. 8058, 30 (*in signaculo Pompeiano*) Q. -li Amici. INSCR. Notiz. degli scavi 1894 p. 15 (*Pompeis*) -ae Q. l. Chiae. TAB. aliment. Vel. (Corp. XI 1147) 1, 29 -o Proculo (1, 38. 4, 68. 81. 6, 34. *cf.* 2, 95 C. -us Proculus per C. -um Hermen lib. suum. 6, 4 C. -o). 3, 48 L. -o (*cf.* CORP. XI 6674, 14 [*in tegula Veleiate*] L. D⟨elli⟩). 3, 91 -o Senino (4, 2). 7, 11 -o Vero (7, 12) (*cf. etiam infra l. 53*). CORP. XI 6674, 15 (*in tegula Veleiate*) Q. -i (*cf.* V 8110, 336. suppl. ital. 1321, 1). 6844 (*Bononiae*) -a S. l. Attica. V 3132 (*Vicetiae*) T. -o T. f. IIIIviro, T. -us T. f. Serenus patrí et sibi (*cf.* 8110, 314 *sq. et* INSCR. Notiz. degli scavi 1908 p. 338 [*in tegulis Vicetinis*]). 8110, 316 (*in tegula*) T. -li Tir(...). INSCR. bullett. di filol. class. X (1904) p. 257 (*Vicetiae*) -ae -li fil. Secundae. CORP. XII 800 (*Arelate*) Q. Delius Q. filius Neo. 5011 (*Narbone*) -a L. l. Helena. VII 1336, 404 (*in vasculo*) T. Del(lii) Ist(antis) m(anu)? III 169 (*in Syria*) L. -us L. fil. Fab(ia) Rufus Artorianus. 2921 (*in Dalmatia*) Q. -us Q. l. Fuscus VIvir August(alis) (*idem* 9998?). II 2852 (*in prov. Tarraconensi; periit*) C. -o M. f. Pom(ptina) Flavino veterano leg. VII ... D⟨ell⟩ius Flavus ⟨f.?⟩. VIII 11293 (= 10006; *in prov. Byzac.*) De⟨lli⟩us (*vel* De⟨lfi⟩us; *trad.* Deiius) Saturninus ⟨F⟩uscianus. 13005 (*in prov. procos.*) -a Flaccilla. *adi.* **Dellius,** -a, -um: Castra -a *v. Onom. II p. 249, 13.* *adi.* **Delliānus,** -a, -um: CORP. VI 25021 Príma -a (*sc. serva*). TAB. aliment. Vel. (Corp. XI 1147) 2, 69 fund(um) -um cum colonia, qui est in Veleiate pag(o) Floreio. 3, 49 fund(um) -um Afranianum et fund(um) -um p(ro) p(arte) dimid(ia), qui sunt in Veleiate pag(o) Floreio. 6, 82 fund(os) Cornelianum, -um *in Placentino* pag(o) Ceriale.

Delmat- *v.* Dalmat-. **Delmi, Delminēnsēs** *v.* Delminium.

Delminium *opp. et arx Dalmatarum; gr. Δελμίνιον, Δάλμιον. cf.* Dalmatae (*imprimis p. 15, 80. 17, 57*) *et Patsch, PW. IV 2457.* FLOR. epit. 4, 12, 11 incensa urbe -o (deiminio *B*). VIR. ill. 44, 4 Scipio Nasica ... -um urbem Dalmatarum expugnavit (*a. 155 a. Chr.*). Delminum: FRONTIN. strat. 3, 6, 2 *bis* (-ium *codd. dett.*). VEL. (*et* CASSIOD.) gramm. *v. p. 17, 58.* STEPH. BYZ. *v. Δάλμιον*: *Κοναδρᾶτος δὲ Δέλμινον* (*R*, *δάλμινον V*, *δάλμιον Ald.*) *sc. καλεῖ τὴν πόλιν.* ISID. orig. 14, 4, 8 Dalmatiam a Delmi⟨nio⟩ maxima eiusdem provinciae civitate traxisse nomen existimatur. *incolae* **Delminēnses:** CORP. III 3202 (*in miliario, a. 184*) operas subministrantibus Novensibus, -bus, Riditis. *cf.* CONC. Salonit. a. 532 (Farlati Illyr. sacr. II p. 173; *loc. corrupt.*) episcopus se montanorum -ense.

Delminum *v.* Delminium.

?**Dēlon** *opp. Coelesyriae.* CASSIOD. Ios. antiq. 14, 6 p. 395 Bas. in -on civitatem (*εἰς Δειλον vel Δηλιον codd.* IOS. antiq. 14, 47). *cf.* Dium (Dion)?

Deloreius, -a *nom. gent.* CORP. XV 5174 (*in vasc Arretino; cf.* XI 6700, 267) P. -ei. *cf.* INSCR. Notiz. degli scavi 1911 p. 195 (*item*) P. Deiorei (*sic*).

Dēlos *f., insula (opp. v. p. 88, 75) maris Aegaei, Apollini sacrata,* (*ἡ*) *Δῆλος.* *cf. Bürchner et v. Schoeffer, PW. IV 2459—2502; Pernier apud Ruggiero, Diz. epigr. II 1604 sqq.* *v. etiam* Cynethus, Cynthia (*Onom. II p. 793, 29*), Ortygia (*alia nomina v.* PLIN. nat. 4, 66; *cf. PW. IV 2474, 57 sqq.*). *de nominis origine*: PLIN. nat. 4, 66 hanc (*i. -um*) Aristoteles ita appellatam tradit, quoniam repente apparuerit enata ('*δῆλος*'; *cf.* SOL. 11, 18 SERV. Aen. 3, 73 [= SCHOL. Stat. Ach. 1, 206. 388 MYTHOGR. 1, 37. 2, 17] MACR. sat. 1, 17, 56 ISID. orig. 14, 6, 21; *p. 89, 83*). *de declinatione*: *nom.* -os: CORP. IV 1322 VERG. georg. 3, 6 ANTH. 707, 1 LACT. inst. 1, 15, 9; *trad. etiam al. velut* OV. epist. 19, 236. 20, 66. 82. 102 IVL. HON. cosmogr. B 29 COSMOGR. 1, 29 RAVENN. p. 395, 16 GLOSS. NOT. Tir. 85, 11. -us: SERV. Aen. 1, 374 *Graeca* in -os ... apud nos aut in us tantum exeunt, ut *Δῆλος* -us, aut in er *eqs.* CHRON. Alex. chron. I p. 108, 177 Dilus. ENNOD. dict. 9, 6 p. 451, 25; *p. 89, 56.* *acc.* -on (*cf.* SERV. gramm. IV 453) *ob metrum*: HOR. carm. 1, 21, 10 STAT. Theb. 7, 183. 352; *praeterea trad.* PROP. 4, 6, 27 OV. epist. 20, 77 met. 15, 541 LIV. 41, 20, 9 MANIL. 4, 637 SEN. Ag. 384 MELA 3, 37 STAT. Theb. 1, 702 MART. epigr. 1, 4 TERT. apol. 40, 5 SOL. 11, 18 AMM. 22, 8, 2. 22, 12, 8 SERV. Aen. 3, 79 auct. Aen. 3, 73. 76. 84 SCHOL. Verg. Bern. georg. 3, 6 SCHOL. Stat. Theb. 5, 533. 7, 182 CLAVD. carm. min. 53, 115 rapt. Pros. 1, 136 MACR. sat. 3, 6, 1 MART. CAP. 1, 10. 3, 280 OROS. hist. 5, 9, 5 PRISC. periheg. 549. -um (*cf.* PLIN. dub. serm. Char. gramm. I 118 quamvis nullum nomen latinum 'on' litteris finiatur et ideo Rhodum et -um accusativo dicamus): LVCIL. 123 M. (PAVL. FEST. p. 122). CIC. Verr. 2, 46 *bis* 48 Att. 5, 12, 1 *bis* VARRO rust. 2 praef. 6 NEP. Arist. 3, 1 VERG. Aen. 4, 144. OV. met. 3, 597 (*M*, -on *N al. vulgo*). 9, 332 LIV. 6^{ies} VELL. 1, 4, 3 PARIS 1, 1 ext. 6 (*item* NEPOTIAN.) PLIN. nat. 2, 244. 4, 65. 91. 6, 214 SIL. 5, 204 MAR. VICTORIN. gramm. VI 60 APVL. Plat. 1, 1 SOL. 11, 17 PS. AVR. VICT. orig. 9, 5 AVIEN. orb. terr. 704 SERV. Aen. 3 praef. 4, 143. 6, 37 auct. Aen. 3, 85. 4, 144. 11, 532 ecl. 8, 37 MYTHOGR. 1, 202. VVLG. I Macc. 15, 23 (-o *Amiat.*). CASSIOD. hist. 6, 44 (*metro nusquam postulatur*). *loc.* (*genet.*) -ei: CORP. I^2 738 (= III 7240; *Deli, a. 76 a. Chr.?*) Italicei et Graecei, quei -ei negoti⟨antur⟩ (*item* 830 *sq.*). *voc. v. p. 89, 4.* *de genere fem. cf.* VARRO *l. 45.* OV. epist. 19, 236. 20, 66 met. 6, 191. 8, 221 SEN. nat. 6, 26, 3 PLIN. nat. 4, 66 STAT. Theb. 3, 439. 8, 198 ANTH. 707, 1 PANEG. 12 (2), 4, 5 SERV. auct. 4, 144 SCHOL. Stat. Theb. 1, 701 CLAVD. 24, 256; *p. 89, 33.*

patria Apollinis et Dianae: NAEV. carm. frg. 32 sanctus -i (delphis *codd.*; *corr. Fleckeisen*; Iove *Bücheler, cf. Leo, Der sat. Vers p. 35 adn. 2*) prognatus, Pythius Apollo. CIC. Verr. 2, 48. TAC. ann. 3, 61 Ephesii ... memorantes non ... Dianam atque Apollinem -o genitos. APVL. Plat. 1, 1 COMM. instr. 11, 2 PANEG. 12 (2), 4, 5. AMM. 22, 8, 2 -on partu deorum insignem. SERV. Aen. 3, 73 (= SCHOL. Stat. Ach. 1, 202 MYTHOGR. 1, 37. 2, 17). auct. Aen. 3, 76 georg. 3, 6 (SCHOL. Bern. *ibid.*). SCHOL. Hor. carm. 3, 4, 63 SCHOL. Stat. Theb. 4, 795. 5, 533. HYG. fab. 53 p. 59. 140 p. 18 CLAVD. 8, 133. 11, 8 DRAC. *l. 66* ISID. orig. 14, 6, 21. *cf.* AETNA 5 seu -o ⟨e⟩s⟨t⟩ gratior Hyle seu tibi Dodone potior (*sc. Apollo*). LACT. inst. 1, 15, 9 Apollinem -os *coluit.* *de origine insulae*: VARRO frg. Macr. sat. 1, 7, 29 ut fides ex hoc (*sc. insula in lacu Cutiliensi natante*) etiam -o facta sit, quae celsa montibus, vasta campis, tamen per maria migrabat [VERG. Aen. 3, 75 *sqq. nomine celato; cf.* SERV. auct. *ad l.* STAT. Theb. 3, 438 *sq.* ANTH. 707]. PROP. 4, 6, 27 stantem se (*i. Apolline*) vindice -on. OV. epist. 20, 82 *sqq.* met. 6, 191 instabilemque locum -os dedit *Latonae.* SEN. nat. 6, 26, 3 *sq.* (*ex Callisthene*). Ag. 384 tu maternam sistere -on, Lucina, iubes, huc atque illuc prius errantem Cyclada ventis. PLIN. nat. 2, 202 (*inter enatas insulas; cf.* PANEG. 4 [9], 18, 2 AMM. 17, 7, 13). 4, 66 ipsaque longe clarissima et Cycladum media ac templo Apollinis et mercatu celebrata -os, quae diu fluctuata, ut proditur, sola motum terrae non sensit ad M. Varronis aetatem (*cf. etiam* SERV. auct. Aen. 3, 84); Mucianus prodidit bis concussam (*cf.* TERT. apol. 40, 5 nat. 1, 9 [*Onom. II p. 289, 32*]. STAT. Theb. 7, 183 potuit Latonia frater saxa ... defigere -on et imis commendare fretis. 8, 198 partuque ligatam -on. ANTH. 494 b (= CLAVD. carm. min. app. 2), 62 quod -o iam stare licet. 707 -os iam stabili revincta terra olim ... natabat *eqs.* ITIN. Anton. Aug. p. 527, 1 (*fabula de Asterie, Latonae sororis; cf.* SERV. Aen. 3, 73 SCHOL. Stat. Theb. 4, 795 Ach. 1, 206 HYG. fab. 53 p. 59 MYTHOGR. 1, 37. 2, 17). SCHOL. Stat. Theb. 1, 701. 5, 533 (*cf.* HYG. fab. 140 p. 17). 7, 182. CLAVD. 1, 185 ad loca nutricis iam non errantia -i. *cf.* rapt. Pros. 2, 34 motoque in stamine -os errat et aurato trahitur circumflua ponto. DRAC. Romul. 10, 594 iam -os in undas fluctuet et paveat partus meruisse deorum. *in Cycladibus numeratur*: OV. ars 2, 80 (*cf.* met. 8, 221). SEN. *l. 50* MELA 2, 111 STAT. Ach. 1, 206. 679 AMPEL. 6, 13 HYG. fab. 276 p. 152 MART. CAP. 6, 660 LIB. gener. chron. I p. 108, 206 (CHRON. Alex. *ibid.*). *media Cycladum*: PLIN. nat. 4, 65 *sq.* SOL. 11, 17 AVIEN. orb. terr. 3, 704 AMM. 22, 8, 2 PRISC. periheg. 549 ISID. orig. 14, 6, 19. 21. *cf. praeterea* MANIL. 4, 637 aequalis Cycladas, -onque Rhodonque. FLOR. epit. 3, 5, 8 Rhodo ... ceterae Cyclades, -os, Euboea. IVL. HON. cosmogr. B 29 Cyclades ... cum eis sunt insulae duae Euboea et -os (*cf.* COSMOGR. 1, 29). *nom. opp.*: SERV. Aen. 3, 73 -os autem et civitas dicitur et insula: unde interdum recipit praepositionem (*cf. p. 89, 22; item* SCHOL. Stat. Ach. 1, 388 MYTHOGR. 1, 37 ISID. orig. 14, 6, 21. SERV. Aen. 3, 79 'Apollinis urbem' -on). *alia*: PAVL. FEST. p. 52 a Cyntho -i monte (VIB. SEQ. geogr. p. 155, 6 SERV. Aen. 4, 147 *al.*). PLIN. nat. 32, 18 *circa* Paron et -i petras. STAT. Theb. 7, 352 armaque (*sc. Phocensium*) vel Tityon vel -on habentia (*i. pro insignibus*). MART. epigr. 1, 4 (*inter miracula mundi*) dissimulet -on cornibus ara frequens. SERV. Aen. 4, 143 Apollinem sex mensibus hiemalibus apud Pataram ... dare responsa ... et sex aestivis

[*Reisch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

apud -um (cf. 6, 37 auct. Aen. 4, 144). auct. Aen. 3, 80 Anius, rex -i, Apollinis sacerdos. CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 571^A Sabino -i insulae *episcopo*. TAB. Peut. 9, 1 -o. *personata*: STAT. Theb. 3, 439 ipsa tua Mycono Gyaroque revelli, -e, times. CLAVD. 11, 8 victum fatetur -os Apollinem. *cf. etiam p. 88, 66. infra l. 41.* *pro incolis*: VITR. 9 praef. 13 quod -o imperaverat responsis Apollo, uti arae eius, quantum haberent pedum quadratorum, id duplicarentur. *nota*: PAVL. FEST. p. 122 minorem -um Puteolos esse dixerunt, quod -os aliquando maximum emporium fuerit totius orbis terrarum; cui successit postea Puteolanum . . . unde Lucilius (123 *cf. Marx ad l.*) inde Diciarchitum populos -umque minorem.

grammatica: genet. (locat.) -i (cf. SERV. gramm. IV 416, 7; in -o v. l. 28; apud -um l. 26): NAEV. carm. frg. 32 CORP. I² p. 88, 27. VARRO frg. Macr. sat. 3, 6, 5 CIC. Att. 9, 9, 4 ac. 2, 57 leg. 1, 2 LIV. 36, 43, 1 sq. PLIN. nat. 16, 240. 36, 13 CENS. 2, 3 SERV. auct. Aen. 3, 80. 85 HIER. chron. a. Abr. 528 CLOAT. VER. Macr. sat. 3, 6, 2. *acc. loci* -um (in -um v. l. 31): CIC. Verr. 2, 46. 48 Att. 5, 12, 1 NEP. Arist. 3, 1 LIV. 36, 42, 8. 44, 28, 16. 44, 29, 1 MELA 3, 37 PLIN. nat. 2, 244. 4, 91 SIL. 5, 204 SERV. Aen. 3 praef. auct. Aen. 3, 73. 85 SCHOL. Verg. Bern. georg. 3, 6 MACR. sat. 3, 6, 1 MART. CAP. 1, 10. *abl. loci* -o (a -o v. l. 22): CIC. Verr. 2, 46 Att. 5, 12, 1 TAC. ann. 3, 61 HYG. fab. 247 p. 137 *bis*. *praepositiones* (cf. p. 88, 76): a, ab -o: LIV. 36, 43, 11 IVST. 3, 6, 4 SERV. ecl. 3, 67; *item, cum spatia indicantur*: PLIN. nat. 4, 65 sq. 67 SOL. 11, 17. 28 ITIN. Anton. Aug. p. 527, 5 SERV. Aen. 3, 116 ISID. orig. 14, 6, 19. 27. ad -um: CIC. Verr. 2, 48 LIV. 42, 12, 6. 45, 10, 2 ⟨ad⟩ -um. SERV. auct. ecl. 8, 37. apud -um: MAR. VICTORIN. gramm. VI 60 APVL. Plat. 1, 1 SERV. Aen. 4, 143 sq. 6, 37 OROS. hist. 5, 9, 5. circa -um: PLIN. nat. 4, 65 SOL. 11, 17 ISID. 14, 6, 19. in -o: PLIN. nat. 34, 9. 36, 9. 12 AVDAX gramm. VII 332, 12 SERV. Aen. 4, 345 auct. Aen. 3, 85 SCHOL. Stat. Theb. 1, 701. CASSIOD. Ios. antiq. 14, 19 p. 407 Bas. (ἐν -ῳ). HIPPOCR. progn. 25; *v. etiam l. 50.* in -um: VVLG. I Macc. 15, 23 (-o *Amiat.*) CASSIOD. hist. 6, 44. per -um: PLIN. nat. 6, 214. -um usque: PLIN. nat. 4, 91. *epitheta*: assidua: STAT. Theb. 1, 702. amata (*i. Apollini*): OV. ars 2, 80. candida: OV. epist. 20, 82. circumflua: p. 88, 65. clara: PLIN. nat. 2, 202. erratica: OV. met. 6, 333. gratissima: CIRIS 473. hospita: STAT. Ach. 1, 206. instabilis: STAT. Ach. 1, 388 (cf. SCHOL. Stat. Theb. 5, 533. 7, 182). Latonia: VERG. georg. 3, 6 OV. Ib. 477 CLAVD. 8, 133. materna: VERG. Aen. 4, 144 SEN. Ag. 384. natalis . . . Apollinis: HOR. carm. 1, 21, 10. nutrix: p. 88, 64. sonans: STAT. Theb. 5, 55. superba: ENNOD. dict. 9, 6 p. 451, 25. trepida: CLAVD. carm. min. 53, 115. tua (*i. Phoebi*): TIB. 2, 3, 27. *iunguntur* -os *et* Cirrha: STAT. Theb. 8, 337 (cf. *etiam* silv. 5, 3, 4). Creta: OV. met. 15, 541 DRAC. Romul. 10, 594 (cf. *etiam* PRIAP. 75, 6). Creta, Thebae: PANEG. 12 (2), 4, 5 CLAVD. 8, 133. Delphi: OV. met. 9, 332. LIV. 42, 12, 6 (*et* Thebae). LVCAN. 6, 425 non tripodas -i, non Pythia consulit antra. CASSIOD. hist. 6, 44 Iulianus misit in Delphum et -um atque Dodonem. Euboea: v. p. 88, 74 sq. Paros: OV. met. 8, 221 PLIN. nat. 32, 18. Rhodos: MANIL. 4, 637 PLIN. nat. 2, 202 dub. serm. frg. Char. gramm. I 118. insula -os: CIC. Manil. 55 PAVL. FEST. p. 183. PLIN. nat. 2, 229 in -o insula (13, 4 COMM. instr. 11, 2 SERV. auct. Aen. 3, 91 ecl. 8, 37 SCHOL. Verg. Bern. ecl. 6, 3). PORPH. Hor. carm. 3, 4, 64 PANEG. 4 (9), 18, 2. Ps. AVR. VICT. orig. 9, 5 ad insulam -um (MYTHOGR. 1, 202). SERV. Aen. 11, 532 in insulam -um. SCHOL. Verg. Bern. ecl. 3, 67. 7, 29 SCHOL. Hor. carm. 3, 4, 63 SCHOL. Stat. Theb. 5, 533. 7, 182 MACR. sat. 1, 17, 55 CONC. *supra l. 2.*

Dēlus *cogn. vir.* Dé- *infra l. 59.* CORP. VI 21805 L. Genucius -us. X 8042, 8 (*in tegula Pompeiana*) L. Anni -i (cf. 8331, 3; XV 2396). 8070, 6 (= I² 947; *in tessera*) Diodorus -i spect(avit) (*an* Beli?). XIII 1819 (*Lugduni*) Ti. Iul(io) Délo. *adi.* **Dēlius**, -a, -um (Δήλιος). cf. Delium; *etiam* Dalius? CIC. Verr. 2, 47 Apollinem . . . -um (nat. deor. 3, 88? VERG. Aen. 3, 161 [SERV. *ad l.*] HOR. carm. 3, 4, 64 [PORPH. *ad l.*] SOL. 16, 5 ARNOB. nat. 1, 26. 4, 25. 6, 6 SCHOL. Cic. Gron. p. 345 St. HIER. chron. a. Abr. 506 [= PROSP. chron. I p. 388, 60]). CATVLL. 34, 7 prope -am . . . olivam. VERG. Aen. 6, 12 -us . . . vates (*i. Apollo*; SIL. 12, 330). CVLEX 110 -a diva (*i. Diana*). HOR. carm. 4, 3, 6 -iis ornatum foliis (*i. lauro*) ducem. 4, 6, 33 -ae . . . deae (PORPH. *ad l.* hoc est Dianae. CORP. III 8298 [= CARM. epigr. 217] dea virago -a). OV. Pont. 4, 14, 57 -a tellus. PHAEDR. app. 6, 7 -ii . . . dei (*i. Apollinis*). SEN. Herc. 451 pastor . . . -us (*i. Apollo*). VAL. FL. 3, 432 -us . . . sacerdos (*i. Mopsus*). STAT. Theb. 1, 573 si -a nunquam furta nec occultum Phoebo sociasset amorem. silv. 5, 1, 115 pater . . . -us (*i. Apollo*). 5, 3, 4 antra . . . -a. PERVIG. Ven. 38 virgo -a (*i. Diana*. CORP. II 2660 [= CARM. epigr. 1526]). SERV. Aen. 7, 241 -iis (*sc. iussis*). CLAVD. 24, 59 litora . . . -a. MACR. somn. 1, 7, 7 -o . . . oraculo. CORP. VIII 7854 (= CARM. epigr. 468) laurus . . . -a. *inde subst.* **Delius**. 1 *i. q. Apollo* (cf. *Jessen, PW. IV 2443*): *acc.* -on *metri causa*: p. 90, 2 sq. *voc.* -ie: COLVM. 10, 224 STAT. Theb. 5, 532 VERS metr. Mar. Victorin. gramm. VI 71 OPT. PORF. carm. 18, 24 CLAVD. 4, 6 MART. CAP. 1, 24 vers.; *infra p. 90, 6.* TIB. 3, 4, 79. 3, 6, 8 OV. met. 1, 454. 5, 329. 6, 250. 11, 174. 12, 598. 13, 650 PETRON. 89 vers. 4 VAL. FL. 1, 446 STAT. Theb. 1, 628. 7, 750 silv. 4, 3, 152 Ach. 1, 487 ARNOB. nat. 4, 22. 6, 12 OPT. PORF. carm. 3, 17 AVSON. 305, 4. 413, 13 SERV. Aen. 3, 85 CLAVD. rapt. Pros. 2, 136. MACR. sat. 1, 17, 32 -us cognominatus ἀπὸ τοῦ δῆλα καὶ φανερὰ πάντα ποιεῖν τῷ φωτί (cf. p. 87, 82). MART. CAP. 1, 7. 12. 26. 29. 34. 2, 210. 3, 263. 326. 4, 328. 8, 810. 9, 891. 894. 9, 914 vers. 25. 920 SIDON. epist. 8, 9, 5 vers. 7. carm. 9, 176 Thymbrae -on, Arcadem Lycaeo *faventem*. 22, 66 Aonia venientem -on arce. GLOSS. IV 52, 13. V 285, 15. 2 *nom. et cogn. vir.* (cf. *nom. mul. l. 16*): CORP. VI 200 (*a. 70*) I 85 C. Marius -us. INSCR. Rostowzew, tess. plumb. 1199 -us. CORP. IV 1290 -i⟨u⟩m (cf. 4215 -um). 4476 -ie va(le)? (*an* Deli va?). VIII 12314 (*in prov. procos.*) -us Abascanti Aug(usti) vil(ici) vic(arius). **Dēlia.** 1 *i. q. Diana* (cf. *Jessen, PW. IV 2433*): VERG. ecl. 7, 31 (SERV. auct. *et* SCHOL. Bern. *ad l.*) TIB. 3, 9, 5 PRIAP. 75, 6 OV. epist. 4, 40. 19, 95. 5, 639 fast. 5, 537 STAT. Theb. 2, 243. 3, 201. 9, 627 Ach. 1, 834 PERVIG. Ven. 47 ANTH. 693, 1 (= PETRON. frg. 34) CLAVD. 24, 261 rapt. Pros. 2, 206. 3, 285 SIDON. carm. 10, 14. 11, 90 DRAC. Orest. 95 CORIPP. Ioh. 1, 459. *pro Luna*: MANIL. 1, 231. 669. 2, 95. 4, 844. 5, 3. 721 SEN. Herc. O. 150. *act. susp.*: CARM. poet. min. V 116, 5 -a cum Luna est gemina provecta iuvenca, venatrix cervas virgo Diana tenet. 2 *nom. mul.* (cf. *nom. vir. l. 4*): VERG. ecl. 3, 67 (SERV. *ad l.* -am alii amicam priorem volunt, alii Dianam, quae est a Delo *eqs. sim.* SCHOL. Bern. *ad l.*). 7, 29 catal. 1, 1. 3. *amica Tibulli*: TIB. 1, 1, 57 *et saepe*. OV. am. 3, 9, 31 sic Nemesis longum, sic -a nomen habebunt, altera cura recens, altera primus amor. 3, 9, 55. APVL. apol. 10 quod ei (*i. Tibullo*) sit Plania in animo, -a in versu. SIDON. epist. 2, 10, 6. VERS. metr. Mar. Victorin. gramm. VI 91 mea -a casta pulchra, paene siderum decus. ANTH. 451, 5. 452, 4. 5. 7. AVSON. 104, 1. **Dēliī** *incolae* (Δήλιοι): MYTHOGR. 2 praef. CASSIOD. Ios. antiq. 14, 19 p. 408 Bas. *adi.* **Dēliacus**, -a, -um (Δηλιακός): *gen. pl.* -ōn *l. 45.* CIC. S. Rosc. 133 vasis Corinthiis et -is (Verr. 5, 1). Verr. 3, 83 supellectilem ex aere elegantiorem et -am et Corinthiam (3, 176). ac. 2, 86 quoniam gallinarium invenisti -um illum, qui ova cognosceret. PLIN. nat. 1, 34, 4 -a *genera aeris* (cf. 34, 8. 9 antiquissima aeris gloria -o fuit, mercatus in Delo celebrante toto orbe, et ideo cura officinis. 34, 10). 33, 14 *lectis* argentum addidisse primus traditur Carvilius Pollio . . . non ut operiret aut -a specie faceret sed Punicana; eadem et aureos fecit, nec multo post argentei -os imitati sunt. PANEG. 4 (9), 12, 2 Syrus mercator aut -us aut Indicus. LAMPR. Alex. 26, 8 Isium et Serapium decenter ornavit additis signis et -is et omnibus mysticis. SIDON. carm. 6, 9 -is . . . sub antris. *ad Apollinem pertinens*: MART. CAP. 1, 24 vers. 9 -o . . . fatu. 1, 24 vers. 39 -is vocibus. 5, 425 vers. 14 -os . . . arcus. 9, 924 per -am citharam. *subst.* Dēliacus (*sc. versus*): FORTVN. gramm. VI 284 hunc (*i. hexametrum*) Ennius longum vocat, Graeci -um (*sic N*), quia hoc genere ⟨metri⟩ Phemonoe Apollinis vates vaticinata est. AVDAX gramm. VII 332 huius originem versus (*sc. hexametri*) volunt quidam in Delo inventam et hunc versum -um vocant. *cf. etiam p. 92, 14.* *plur.* Dēliaca: SERV. auct. Aen. 6, 14 Phanodicus -on (= Δηλιακῶν [*sc. libro*], panoticos deleacon *F*, pavoticos deleac̄ *G*). **Dēliacī** *incolae*: CIC. orat. 232 (= or. frg. AVIII 9) ab aliquo . . . -o aut Syro. VARRO rust. 3, 9, 2 -i. COLVM. 8, 2, 4. PETRON. 23 vers. 4 molles, veteres (veneres *coni. Bücheler*) -i manu recisi. PLIN. nat. 10, 139. ?**Dēliadae** (Δηλιάδαι): VARRO ling. 7, 16 ut idem (*i.* MANIL. carm. frg. 3) scribit: 'Latona pari⟨e⟩t casta complexu Iovis †Delia deos' (-as *Lachmann*) geminos, id est Apollinem et Dianam †dii quod Titanis -ae eadem (*cf. adn.*).

Delphaciē *insula Propontidis* (*Δελφακίη). PLIN. nat. 5, 151. *cf. Bürchner, PW. IV 2503.*

Delphī, *m., loc. Phocidis, oraculum Apollinis celeberrimum*, Δελφοί; *cf. Philippson, Hiller v. Gaertringen, Pomtow, PW. IV 2517—2700.* *traditur in codd. etiam* Delf- (*cf. praeterea p. 91, 65*); Delpi *interdum cod. Vindobon. Livii.* *genet.*: SERV. Aen. 8, 344 genetivus est Graecus . . . ut . . . Apollinis -orum; *l. 82. p. 91, 9 sq. 20. 22. 31. 55; al. non invenitur.* *acc. pl.* Delfus (Δελφούς) *v. p. 92, 35.* *abl. (locat.) pro nom.*: *p. 91, 13.* *sing.*: MART. CAP. 6, 651 oppidum -os (-us *R*). CAEL. AVR. chron. 2, 4, 84 apud -um. CASSIOD. hist. 6, 44 in -um et Delum atque Dodonem. *de origine nominis*: SERV. auct. Aen. 3, 332 Icadius delphini tergo exceptus dicitur ac prope Parnasum montem delatus patri Apollini templum constituisse et a delphino locum -os appellasse (*sim. ibid. ex Cornificio Longo*). SCHOL. Verg. Veron. *v. p. 91, 60.* PLAVT. Pseud. 480 quod scibo, -is tibi responsum dicito (*cf. Otto, Sprichw. sub Apollo*). PACVV. trag. 121 VARRO ling. 7, 17 frg. Prob. Verg. ecl. praef. p. 326, 8 frg. Non. p. 163, 26 CIC. de orat. 3, 129 Tusc. 1, 114. 5, 70 nat. deor. 3, 57. div. 1, 37 defendo unum hoc: numquam illud oraclum -is tam celebre et tam clarum fuisset . . . nisi omnis aetas oraclorum illorum veritatem esset experta. 1, 75. 95. 2, 68. 117 oracla -is non eduntur . . . iam diu. rep. 2, 44 CAES. civ. 3, 56, 4 NEP. Milt. 1, 2 Them. 2, 6 Paus. 1, 3. HOR. carm. 1, 7, 3 Apolline -os insignes. PRIAP. 75, 5 -os Pythius, orbis umbilicum, *tuetur* (LIV. 38, 48, 2. *cf.* 41, 23, 13 *et* OV. met. 10, 168 orbe in medio positi . . . -i. 15, 631 mediamque tenentes orbis humum -os). OV. met. 11, 304 suis -is (*sc. Phoebi*; *cf.* 15, 144 -osque meos). LIV. 1, 56, 5 -os ad maxime inclitum in terris oraculum mittere (45, 27, 6. *cf.* 38, 48, 2 commune humani generis oraculum. PLIN. nat. 2, 208 -is, nobilissimo oraculo; *p. 91, 3*). 29, 11, 5 -os cum escendissent (41, 22, 5. 41, 23, 13. 42, 15, 4. 42, 42, 1). 42, 15, 3 principem auctoritate et opibus -orum. *et saepe.* LIV. perioch. 1. 5 POMP. TROG. prol. 24 VITR. 4, 1, 4. 7 praef. 12 VELL. 1, 1, 3 VAL. MAX. 1, 8 ext. 8. 7, 3, 2. PHAEDR. app. 6, 2 Phoebe

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

... qui -os et formosum Parnasum incolis. SEN. Phoen. 259. MELA 2,40 in Phocide -i et mons Parnassos et Apollinis fanum atque oraculum (*cf.* PLIN. nat. 4,7 liberum oppidum -i sub monte Parnaso, clarissimi in terris oraculi Apollinis. *sim.* PORPH. Hor. carm. 3,30,15. SOL. 7,8 -i Cephiso flumine, Castalio fonte, Parnasi iugis celebres. SCHOL. Stat. Theb. 3,106 MART. CAP. 6,651). PLIN. nat. 4,27. 6,216. 7,109 *al.* STAT. Theb. 1,564 FRONTIN. strat. 1,11,11. IVV. 6,555 quidquid dixerit astrologus, credent a fonte relatum Hammonis, quoniam -is oracula cessant. SENT. Delph. et Antic. (Corp. III 567) 4. 22 sacrae regionis -orum (*cf.* 24). SVET. Nero 40,3. MAR. VICTORIN. gramm. VI 50 -orum incolae. GRAMM. VI 633 GELL. 12,5,1 TERT. anim. 28. nat. 2,17 cur -os de manu Pyrrhi Apollo non eruit? CENS. 18,6 SOL. 7,26. 9,13. IVL. HON. cosmogr. A *et* B 32 -is oppidum (COSMOGR. 1,32). VIB. SEQ. geogr. p. 152,19 IVL. VAL. 1,9 EPIT. Alex. 120. 122 LACT. inst. 1,7,1 IVST. 2,11,8 *al.* 24,6,5*sq.* -os ... templum autem Apollinis Delphici positum est in monte Parnaso, [in] rupe undique impendente; ibi civitatem frequentia hominum fecit, qui admiratione maiestatis undique concurrentes in eo saxo consedere *eqs.* ITIN. Anton. Aug. p. 325,5 PS. AVR. VICT. orig. 2,1*sq.* VIR. ill. 10,2 AVSON. 301,1 DICT. 6,13 DARES 15. AMM. 19,12,15 Clarum, Dodonaeas arbores et effata -orum olim sollemnia. SERV. auct. Aen. 2,318. 3,84. georg. 3,292 'Castaliam' fontem -orum. COMMENT. *et* ADNOT. Lucan. 5 arg. SCHOL. Stat. Theb. 3,560 *Deucalion et Pyrrha* navicula vecti -os impositi sunt ibique Themidis, quae oraculo praeerat, audierunt responsum (= MYTHOGR. 2,73 [*cf.* 1,189 *nom. celato*]. *cf.* SIDON. carm. 9,191 responsa aut Themidis priora -is). HYG. fab. 120 p. 103 PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 11,10. 13,4 (*errore pro Delo*; OV. met. 13,631 Apollineam ... urbem). HIER. chron. a. Abr. 567. 853 (= CHRON. Gall. chron. I p. 634,83) PRVD. perist. 10,188 c. Symm. 2,493. CLAVD. 4,5 securis pulsa formidine -is. 28,26. 36 MACR. sat. 3,6,7. COD. Theod. 15,5,4 (*a. 424*) -orum curiae. PRISC. Anast. 142 CASSIOD. Ios. c. Ap. 2,131. RAVENN. p. 192,16 -i. *praepositiones*: a, ab -is: OV. epist. 20,232 LIV. 5,16,1. 8. 23,11,1. 41,23,16. 42,6,1. 42,17,2. 45,41,4 IVST. 43,5,8 CASSIOD. in psalm. 64,9. adversus -os: IVST. 32,3,6. apud -os: TAC. ann. 2,54 TERT. castit. 13 IVL. VAL. 3,59 DICT. 6,11 SCHOL. Stat. Theb. 1,713 HIER. chron. a. Abr. 718. 1933 MART. CAP. 9,924 CAEL. AVR. chron. 2,4,84 GLOSS. *p. 92,34.* de -is: AVSON. 194,14. in -is: VARRO Men. 152 VIB. SEQ. geogr. p. 155,21; *c. accusativo v. p. 90,62.* iuxta -os: TAC. hist. frg. 8 (= SERV. auct. Aen. 3,399). -os usque: CIC. Font. 30. *epitheta*: insignes: *p. 90,75.* muti: PAVL. NOL. carm. 19,91; *cf. l. 46sqq.* sortilegi: HOR. ars 219. *nomina coniuncta*: Clarus: *l. 20.* Delos: *v. p. 89,45.* Dodona: OV. trist. 4,8,43 AMM. 19,12,15 CASSIOD. hist. 6,44; *v. etiam p. 92, 20 et* PS. ASCON. div. in Caec. p. 188,1 St. Parnassus: *supra l. 1sqq.* Thebae: HOR. carm. 1,7,3 LIV. 42,12,6. *tamquam persona*: STAT. Theb. 8,196 mutisque diu plorabere -is (*sc. Amphiaraus*). 9,513 iam rapto tacuerunt augure -i. CLAVD. 8,144 dudum taciti rupere silentia -i. 18,328 canunt -i. *pro incolis* (Δελφοί; *cf.* CORP. III 14203^{23} [= I^2 692; *Delphis*] ⟨ἁ πόλις τῶν Δελφ⟩ῶν): CATVLL. 64,392 cum -i tota certatim ex urbe ruentes acciperent laeti divum. SENT. Delph. et Antic. (Corp. III 567) 6 inter Anticyrenses quoque et -os (*cf.* 23). VLP. dig. 50,1,1,2 Iliensibus concessum est ... etiam -is hoc idem tributum et conservatum est. IVST. 24,7,5 quae res dilationem -is dedit. 24,7,8 urbem suam -i aucti viribus sociorum munivere. 24,7,9 -orum sociorumque. 24,8,2 -i plus in deo quam in viribus reponentes. AVSON. 389,4 Pythia placando -i statuere draconi. SCHOL. Verg. Veron. 4,146 *infra l. 60.* HIER. chron. a. Abr. 1454 Aesopus interimitur a -is. *sing.* **Delphus.** 1 *heros eponymus* (*cf. Waser, PW. IV 2700*): PLIN. nat. 7,203 aruspicia -us *invenit.* SCHOL. Verg. Bern. georg. 3,293 a Castali, -i filia, Neptuni nepte. SCHOL. Verg. Veron. Aen. 4,146 Scaurus: 'Cretes', quia ... ex insula Creta profec⟨ti esse⟩ et ducem secuti -um Phocidam tenuisse dicuntur atque ab eo se -os nominasse, ut Philarc⟨hus ait⟩. HYG. fab. 261 p. 15 (*inter Apollinis filios*) -us. 2 *pro* Delphi: *p. 90,61.* 3 *nom. et cogn. vir.*: CORP. VI 300 (= XIV 2426) Delfus Caes(aris) n(ostri) serbus, ber(na), disp(ensator). 19926 C. Iulius divi Aug. l. -us Maecenatianus XIV 427 (*Ostiae*) -o *servo vel lib.* X 1403 (*Herculanei*) I 2,14 L. Aquillius (mul.) l. -us. 6638 (*Antii, a. 40*) B 2,18 -us Procu⟨leianus?⟩ *servus.* *adi.* **Delphicus,** -a, -um. *trad. saepe* delf-; *cf. etiam titulos p. 92,43. 50. 53.* Delpicus: *p. 92,47.* *nom. sg. f.* -e *v. l. 74; p. 92,46.* CATO agr. 8,2 loream -am (= *lauream*; 123,2 LVCR. 6,154 HOR. carm. 3,30,15 [PORPH. SCHOL. *ad l.*] SEN. Oed. 16 COLVM. 10,217 PLIN. nat. 15,127. 23,157 CLAVD. carm. min. 53,34). VARRO Men. 320 -e can⟨t⟩at columna litteris suis ἄγαν μηθέν (AVSON. 303,9). CIC. Verr. 5,131 mensas -as e marmore (VAL. MAX. 4,1 ext. 7. *cf. p. 92,32*). div. 1,81 Apollinis -i (VITR. 3 praef. 1. 4,1,3 FEST. p. 245 VAL. MAX. 4,1 ext. 7. 5,6,8. 5,6 ext. 1. 8,15 ext. 2 PLIN. nat. 34,14 MIN. FEL. 21,1 PORPH. Hor. ars 218 SPART. Pesc. 8,1 LACT. inst. 4,27,14 IVST. 3,3,10. 24,6,6 PS. AVR. VICT. orig. 12,3 SERV. Aen. 3,96. 297. 704. 7,637. 8,269 auct. Aen. 1,97. 2,318. 3,332 SCHOL. Stat. Theb. 3,106 PS. ASCON. div. in Caec. p. 188,1 St. MYTHOGR. 2,208 HIER. chron. a. Abr. 1468 AVG. civ. 6,7. 18,9. 12 PROSP. chron. I p. 388,49 CASSIOD. in psalm. 64,9). CIC. div. 2,118 oraclis -is (NEP. Lys. 3,2 LIV. 5,15,3 VAL. MAX. 1,6,3 PLIN. nat. 7,151 APVL. mund. 17 SOL. 1,123 IVST. 3,3,11. 6,2,4. 12,2,3. 20,2,5 COMMENT. Lucan. 3,340. 5,71. 107. 111. 117 ADNOT. Lucan. 5,117 MACR. sat. 1,17,18. 1,18,3 somn. 1,9,2). leg. 1,58 -o deo (*sc. Apollini*; NEP. Paus. 5,5 SEN. Oed. 214 QVINT. inst. 10,1,81 APVL. met. 2,25. 10,33 AVSON. 302,6). TIB. 2,3,27 -a Pytho. OV. met. 1,515 -a tellus. 11,414 templa ... -a (SERV. Aen. 3,332 MACR. sat. 1,6,6 PAVL. PETRIC. Mart. 1,302). VAL. MAX. 1,8,10 -ae cortinae (PLIN. nat. 34,14 DRAC. Orest. 273). SEN. Oed. 800 -o admonitu. MELA 1,82 -o delubro (CLAVD. rapt. Pros. 2,246). LVCAN. 5,70 -a ... penetralia. 5,74 -a ... trieterica (*cf.* ADNOT. *ad l.*). 5,112 -a sedes (PRISC. perieg. 458). PETRON. 122 vers. 177 -us ales (*i. aquila*). PLIN. nat. 3,120 -is ... thesauris. 16,238 -am platanum Agamemnonis manu satam. 34,57 -os pentathlos. SENT. Delph. et Antic. (Corp. III 567) 19 ⟨Delphi⟩cum terminum. MAR. VICTORIN. gramm. VI 215 accolae -i (TER. MAVR. 1587). SACERD. gramm. VI 502 heroicum metrum et -um ... nuncupatur ... ab Apolline -o, qui primus hoc usus est metro (*cf. etiam p. 90,42*). AGROEC. gramm. VII 116 -a vasa paria semper sunt. TERT. anim. 17 -a inscriptio (*sc.* γνῶθι σεαυτόν). SER. SAMM. 185 -a frondis (*i. laurus*). SOL. 2,18 -am ... Sibyllam (ISID. orig. 8,8,3). AVIEN. orb. terr. 597 -a ... confinia. SYMM. epist. 4,23 nec Dodonam loqui frondibus nec de spiraculis -is ullum carmen audiri. AMM. 23,5,9 vaticinii -i (CASSIOD. Ios. c. Ap. 2,162). COMMENT. Lucan. 1,64 'Cirrhea' -a. SCHOL. Stat. Theb. 8,331 responsa -a. PRVD. apoth. 438 -a ... antra (SIDON. epist. 9,15,1 vers. 28). PAVL. NOL. carm. 10,25 ciere surdum -a Phoebum specu. OROS. hist. 4,1,7 -i illius vanissimi spiritus et mendacissimi nebulonis. SALV. gub. 7,101 -i daemonis, qui quasi princeps philosophorum sicut daemoniorum erat. SIDON. epist. 8,9,5 vers. 7 -a ... instrumenta. DRAC. Romul. 5 potestas -a (*i. Apollo*). CASSIOD. hist. 2,18 tripodas -os. NOT. Tir. 81,93 -us. *inde subst.* **Delphicus** (*sc. Apollo; cf. p. 91,76*): ENN. scaen. 361 set me Apollo ipse delectat, ductat -us. OV. met. 2,543 -e (676 ILIAS 32 ANTH. 693,3 [= PETRON. frg. 34]). fast. 3,856 ANTH. 691,5 (= PETRON. frg. 31) Paean o -e. *f.* **Delphica** *sc. mensa trium pedum,* Δελφική (*cf. p. 91,75; l. 7; Mau, PW. IV 2503*): GLOSS. δελφική; deluca (*sic*) μενιστέριον; mensa est quae fiebat aput Delfus civitatem. PLIN. nat. 7,210 -a antiqui aeris. MART. 12,66,7 non simplex -a. PAVL. dig. 33,10,3 pr. -ae (*inter supellectilem; cf.* sent. 3,6,56). PORPH. Hor. sat. 1,6,116 lapis albus: marmoream -am significat, quae scilicet pretii non magni est (*item* SCHOL. *ad l.*). SCHOL. Iuv. 3,204 ornamentum abaci: quod nos -am appellamus (*inde* GLOSS.). CASSIOD. Ios. antiq. 3,9 p. 73 Bas. mensam ... velut -am. ACT. Petr. 17 omnia ornamentaria in -a exposuisti. CORP. VI 10215 (*periit*) -ae aereae cum omni cultu exornatae. 30972 Delficam cum laribus et ceriolaris n(ummis) xxx. XIV 2215 (*in Nemore Dianae*) -am aeneam. **Delphicus,** -a *nom. (cogn.) vir. et mul.*: CORP. VI 7307 (*in columbario, saec. I*) -us L. Volusi Saturnini ser(vus). 24760 -us. 35287 (*periit*) Flavia De⟨l⟩phice (dei- *trad.*). 35477 L. (H)ostili Delpici. INSCR. Ephem. epigr. VII 1263 (*Nomenti*) T. Flavius Aug. l. -us tabularius a ratio⟨n(e), p⟩roc(urator) ration(is) thesaurorum, hereditatium, fisci Alexandrin(i). CORP. IX 1517 (*in pago Veiano*) -us. 3706 (*Marruvii, periit*) T. Allio Delfico. IV 1686 Iapetus, -us. XI 6306 (*Pisauri*) Q. Badusius Q. l. -us *sevir* (*cf.* 6361). V 5991 (*Mediolanii*) C. Cassio -o l. XIII 2124 (*Luguduni, suspect.*) -us Decumini l. 4291 (*in Mediomatricis*) Catbirig. Delficus cliens. III 12660 = 14505 (*in Moesia sup.*) Barbius -us. CORP. VIII 10000 (*orig. inc., periit*) -us. *adi.* **Delphius,** -a, -um (Δέλφιος): ISID. orig. 8,8,3 -ii Apollinis *cf. etymologias futiles* MACR. sat. 1,17,65. *incola*: HIER. chron. a. Abr. 734 Filammon Delfius. *pro nom. gent.* (*cf. W. Schulze, Eigennamen p. 113 adn. 2*): CORP. V 3343 (*Veronae*) M. Nonio M. f. Pob(lilia) Muciano P. -o Peregrino ... leg(ato) pro pr(aetore) provinc. Asiae. *idem* S. C. de nund. salt. Beg. (Corp. VIII 23246 = 11451) P. -us Peregrinus Alfius Alennius Maximus Curtius Valerianus Proculus M. Nonius Mucianus, *cos. suff. a. 138* (*cf. PIR. II 413 n. 111*). *f.* **Delphis** (Δελφίς): *acc.* -da *l. 66.* -pis: *l. 70. 74.* PACVV. trag. 308 flexa, non falsa autumare dictio -is (*an abl.?*) solet. VARRO frg. Lact. inst. 1,6,7 Sibyllae ... nominatae vel ab unius -dis nomine. 1,6,9 tertiam *Sibyllam fuisse* -da (= epit. 5,1; *inde* ISID. orig. *supra l. 19*). MART. 9,42,4 -is tua (*sc. Pythia*). *nom. et cogn. mul.*: CORP. VI 5976 (*in columbario; saec. I*) Pedania duor(um) Pedaniorum liberta -is. 9847 (= 26217) Attia -is. 16802 -is Mindiae Quartinaes. 17775 Livia -is. 19846 Pompeiae -di. 21411 Livia Delpis. 23570 Orciviae -di. 29417 Vmbriciae -di. INSCR. Notiz. degli scavi 1910 p. 426 (*Romae*) Aponia -is. INSCR. graec. XIV 1358 (*ibid.*) Ἀκειλία -ίς. CORP. XIV 3732 (*Tibure*) Baebiae -di. IX 706 (*Teani Apuli*) -di. 3325 (= I^2 1799; *Superaequi*) Novia (mul.) l. Delpis. 3330 Varia L. l. -is. 4694 (*Reate*) Pituania L. l. -is. X 6770 (*Ardeae*) Aponia -is. V 7044 (*Taurinis*) Antistiae (mul.) l. -dis. II 2289 (*Cordubae*) Sahelicia -is. *compositum* **Delphicola,** -ae *m.* (*i. Apollo*): AVSON. 345,5 ludit et Aeaciden Parnasia -ae sors. *Reisch.*

Delphicola, Delphicus, -a *v.* Delphi.

Delphidius *agn. vir.* a Delphi (*cf. infra l. 83*): Attius Tiro -us (AVSON. 195 tit.), *Attii Paterae fil., rhetor Gallicus; v. Seeck, PW. IV 2503.* AVSON. 195,2 facunde docte lingua et ingenio celer iocis amoene -i *eqs. cf.* 194,13 nato *Attii Paterae* a Delphis *nomen datum.* AMM. 18,1,4 (*a. 318*) -us orator acerrimus. HIER. chron. a. Abr. 2371

[Wulff]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Alchimus et -us rhetores in Aquitania florentissime docent. epist. 120 praef. 2 maiores tui (*Hedybiae*) Patera et -us, quorum . . . alter (*sc. -us*) me iam adulescentulo omnes prorsus Gallias prosa versuque suo illustravit ingenio. PROSP. chron. I p. 462, 385 Euchrocia -i rhetoris coniuge. SIDON. epist. 5, 10, 3 abundantia -i.

[**Delphīn** *nom. vir. myth. errore fictum*: HYG. astr. 2, 17 *Neptunum* complures eam (*Atalanten*) quaesitum dimisisse, in his et -a (-ūm *R H*) quendam nomine. *falso intellexit graeca* (*τὸν δελφῖνα*), *quae v. Eratosth. Catast. reliqu. rec. Robert p. 158* (= *Comment. in Arat. reliqu. rec. Maass p. 245*). *cf.* delphinus *vol. V p. 469, 79. 470, 78 sqq.*]

Delphīna *nom. mul., cf.* Delphinus. CORP. X 2461 (*Puteolis*) -a.

? **Delphīnius** *nom. vir. myth.*, *Δελφίνιος*. SCHOL. Verg. Bern. ecl. 8, 56 *Arion* ab iis (*delphinis*) in terram perlatus est dictusque -us (*trad.* et fineus). *cf.* delphinus *vol. V p. 470, 40 sqq.*

1. Delphīnus. *cf.* delphinus. *nom. sideris v.* delphinus *vol. V p. 470, 78 sqq. ubi add.* MART. CAP. 8, 838. 841. *cf. etiam* Delphin. ? *nomen draconis mythici v. infra l. 47.* *in nom. locorum*: CVRIOS. urb. reg. 12 p. 16, 9 clevum (*i.* clivum) -i. REG. urb. p. 17, 11 cleum -i. portus -i, *locus Liguriae, hodie* Portofino; *v. Hülsen, PW. IV 2516*: PLIN. nat. 3, 48 (*v.* delphinus *vol. V p. 470, 56*). ITIN. Anton. Aug. p. 294, 3 -is. p. 502 a portu Veneris portu -i. *ibid.* a portu -i Genua.

2. Delphīnus *nom. vir., cf.* delphinus. Delf-: *l. 35.* dalph-(dalf-, *cf. francog.* dauphin): PAVL. NOL. epist. 14 tit. 18 tit. 20, 7. 35 tit. *in codd. F P U.* 20 tit. *in cod. F.* 1 -us *episcopus Burdigalae*: AMBR. epist. 87 tit. Segatio et -o episcopis. PAVL. NOL. epist. 3, 4 ego . . . a -o Burdigalae baptizatus. 10 tit. 14, 3. 17, 3. 20, 6 *nos* -i filios esse factos, ut efficeremur illi pisces qui perambulant semitas maris. carm. 19, 154 (*de martyrio eius*) -um Aquitania sumpsit. SVLP. SEV. chron. 2, 48, 2 a Burdigala per -um repulsi *Priscillianistae*. 2 -us *episcopus Numidiae, Augustini aequalis*: AVG. epist. 139, 4 propter cuius *ecclesiae* necessitates . . . coepiscopus meus -us . . . missus est. 176 tit. (*ex concilio Milevitano*). CONC. Carth. a. 411 Mansi 4, 82[C]. 164[C] -us episcopus. *alii in titulis*: CORP. XII 3946 (*Nemausi; periit*) -us. VII 693 Delfinus Rautionis *filius* ex G(ermania) s(uperiore).

Delphio *nom. vir. gr., Δελφίων.* *pro cogn.*: CORP. X 3999 (*Capuae*) L. Alfius L. l. -o pat(e)r . . . L. Alfius L. l. -o filius.

Delphis *v.* Delphi.

Delphium *nom. meretricis in comoedia* PLAVTI Most. 343 -um mea. 347 ab -o. 372 -um (*voc.*). 393. 397. *v. K. Schmidt, Hermes 37 (1902) 185.*

Delphius, -a, -um *v.* Delphi.

Delphōn *nom. vir. hebr.*, דַּלְפוֹן. VVLG. Esth. 9, 7 filios Aman Agagitae . . . quorum ista sunt nomina: . . . -on (*Δελφών*).

Delphos, Delphus *v.* Delphi *p. 90, 61.*

Delphȳnēs, *gr. δελφύνης.* *nom. draconis mythici*: TERT. coron. 7 Apollinem . . . interfecto -e (*ita D R*, -ine *B C*, -ino *E*, Delphico *F G H*) dracone lauream induisse. *v. Klein, PW. IV 2701.*

Delpis *v.* Delphis *p. 92, 70. 74.*

Delta *n., gr. Δέλτα.* *indecl., cf.* delta *vol. V p. 471, 13 ubi add.* MART. CAP. 6, 675 *codd. B R* (*ed.* -a). *nom. regionis Aegypti, qua Nilus scinditur; v. Sethe, PW. IV 2701 sq.*: BELL. Alex. 27, 1 locus est . . . non ita longe ab Alexandria, qui nominatur -a; quod nomen a similitudine litterae cepit *eqs.* 27, 4 flumen a -a transire. MELA 1, 51 *Nilus* divisus ad -a. PLIN. nat. 3, 121 *Padus*, ut in Aegypto Nilus quod vocant -a, triquetram figuram *facit*. 5, 48 triquetram terrae figuram efficiat *Nilus*, ideoque multi Graecae litterae vocabulo appellavere Aegyptum (*cf.* SOL. 32, 1). 5, 50 ad summum -a. *ibid.* ad scissuram . . . Nili, quod appellavimus -a. 5, 59. 6, 165. 36, 76. CHALC. transl. p. 21[E] Aegypti regio -a. AMM. 22, 15, 12 inter quas *insulas* duae sunt clarae, Meroe et -a, a triquetrae litterae forma hoc vocabulo signatius appellata. PS. RVFIN. Ios. antiq. 2, 7 p. 402 Bas. ad locum qui dicitur -a. MART. CAP. 6, 676 ad summum -a. *ibid.* in omni . . . -a Nili. TAB. Peut. 9, 4.

Deltarion (-ōn?) *cogn. vir., cf. gr. δελτάριον?* CORP. VI 1592 (*periit*) Aurelius -on.

Deltōton, *gr. δελτωτόν, nom. sideris v. Wagner, PW. IV 2702*; deltoton *vol. V p. 471, 30 sqq. ubi add.*: AVIEN. Arat. 528—538. 528 Graio quod semper nomine nostri -on memorant. PS. AVSON. 370, 4 Perseus -on et Andromedae astrum.

Delventīnus *deus.* TERT. apol. 24, 8 qui *dei* per ipsam quoque Italiam municipali consecratione censentur: Casiniensium -us. nat. 2, 8 quanti sunt qui norint . . . quos *deos* Varro ponit: Casiniensium -um (*trad.* dei ∗ et im). *v. Wissowa, Rel. u. Kult. d. Röm.*[2] *p. 50.*

Dēlus *v.* Delos.

Dēlūsor, *cf.* delusor. *nom. equi*: TAB. devot. Audollent 276, 15 (*ex prov. Byzacena*) -e(m) cadat. 278 A 9. 282 A 14. 284 A 9.

Demadatin *nom. opp. Aegypti.* PLIN. nat. 6, 193 *Bion tradit* per ripas *Nili* oppida Nautis, Madum, -in (*var. lect.* -im).

Dēmadēs *nom. vir. gr., Δημάδης* (*cogn. p. 94, 14*). PRISC. gramm. II 67, 10 -es per synaeresin pro Demeades. *nom.* Dimas *p. 94, 13; gen.* -is *p. 94, 6.* *acc.* -en *p. 94, 3. 7. 10 sq.* *voc.* -e: IVL. VAL. 2, 10. *orator Atticus saec. IV; v. Thalheim, PW. IV 2703 sq.*: GRACCH. or. frg. Gell. 11, 4, 6 homo eloquentissimus civitatis suae -es (*affertur dictum eius*). CIC. Brut. 36 *Demostheni proximus* is, cuius nulla extant scripta, -es (QVINT. inst. 12, 10, 49 in agendo clarissimos quosdam nihil posteritati reliquisse, ut . . . -en). orat. 90 -es praeter ceteros *facetus* fertur. NEP. Phoc. 2, 2 cum -e de urbe tradenda Antipatro consenserat *Phocion*. VAL. MAX. 7, 2, 13 -is . . . dictum sapiens (*affertur*). SEN. benef. 6, 38, 1. QVINT. inst. 2, 17, 12 (*bis*) -en remigem et Aeschinen hypocriten oratores fuisse. GELL. 11, 10, 1 *quod* a Critolao scriptum esse diximus super Demosthene, id C. Gracchus . . . in -en contulit. IVL. VAL. 2, 5 -es e numero oratorum, viribus haud contemnendus. 2, 5—18. SIDON. epist. 8, 1, 2 *Demosthenes* -en . . . *Cicero* Antonium toleravere derogatores *eqs.* EXC. barb. p. 270, 7 Frick filosofi . . . in Athenis sub Alexandro conditore . . . Dimas. *trad.* VITR. 10, 13, 8 *ubi leg.* Diade. *cogn.*: INSCR. graec. III 1137 (*a. 172—177*) *Καρεῖνας* (*i. Carrinas*) -ης.

Demae *v.* Dymae.

Dēmaenetus *nom. vir. gr., Δημαίνετος.* 1 -us *Syracusanus; v. Kirchner, PW. IV 2705, 34*: NEP. Timol. 5, 3 cum quidam . . . -us (Demenatus *A P*) in contione . . . gestis eius (*Timoleontis*) detrahere coepisset. 2 PLIN. nat. 8, 82 Apollas . . . narrat -um Parrhasium in sacrificio *Arcadum* . . . immolati pueri exta degustasse et in lupum se convertisse. AVG. civ. 18, 17 (*ex Varrone*). 3 *nom. senis in comoedia* PLAVTI Asin. 104 *al.* 4 LVCIL. 751 Chremes in medium *lectum*, in summum ierat -us.

Dēmagorās *nom. vir. gr., Δημαγόρας.* COD. Iust. 2, 3, 5 (*a. 213*) imp. Antoninus A. -ae. *cf.* Damagoras.

Demanius, -a *nom. gent.* CORP. VI 1058 VII 93 (*a. 210*) L. -us Severinus *vigil*.

Dēmaratē *nom. mul. gr., Δημαράτη. cf.* Demaratus. PLIN. nat. 34, 88 *Niceratus* repraesentavit Alcibiaden . . . *et* matrem eius -en sacrificantem. *v. etiam p. 23, 31.*

Dēmaratus *nom. vir. gr., Δημάρατος. cf.* Demarate. *legitur* Dam-: ACT. triumph. Capitol. *v. l. 40 sqq.* CIC. Tusc. 5, 109 *codd.* PLIN. nat. 35, 16. 152. *v. etiam p. 23, 36.* Demarath-: ORAT. imp. Claud. (Corp. XIII 1668) 1, 12 LIV. 13, 4, 2 *codd. M P* SERV. auct. Aen. 2, 296 *cod. C.* SCHOL. Cic. p. 80, 20 St. *codd.* Demarthi. OROS. hist. 2, 9, 1 *codd. plurimi.* 1 -us *Corinthius, Tarquinii Prisci pater; v. Wissowa, PW. suppl. I 340.* DIONYS. ant. 3, 46, 3 — 3, 47, 1. CIC. rep. 2, 34 Tusc. 5, 109 LIV. 1, 34, 2. 4, 3, 11. LIV. perioch. 1 Lucumo -i Corinthi filius. ACT. triumph. Capitol. a. u. c. inc. (Corp. I[2] p. 43) L. Tarquinius Dama⟨rati f. . . .⟩ Priscus. *ibid.* Damarati. a. u. c. 166 (Corp. I[2] p. 43) Damarati f. a. u. c. inc. (Corp. I[2] p. 43) L. Tarq⟨uinius Prisci f. . . .⟩ Dama⟨rati n(epos)⟩. VAL. MAX. 3, 4, 2 *Tarquinium* ortum Corintho . . . mercatore genitum . . . exule -o (demorato *codd. L A*) natum patre. ORAT. imp. Claud. (Corp. XIII 1668) 1, 12 propter temeratum sanguinem *Tarquinii*, quod patre -o C⟨o⟩rinthio natus erat et Tarquiniensi matre. PLIN. nat. 35, 16 Ecphantus Corinthius . . . eodem nomine alium fuisse, quam tradit Cornelius Nepos secutum in Italiam -um, Tarquinii Prisci . . . patrem. 35, 152. TAC. ann. 11, 14 Etrusci ab Corinthio -o . . . didicerunt *litteras*. POMPON. dig. 1, 2, 2, 2 Superbus -i Corinthii filius. VIR. ill. 6, 1 SERV. auct. Aen. 2, 296 (= MACR. sat. 3, 4, 8 *ex auctore incerto*) SCHOL. Cic. Bob. p. 80, 20 St. MACR. sat. 1, 6, 8 Tarquinius, -i exulis Corinthii filius, Priscus. *exemplar hominis divitis*: HIER. adv. Rufin. 3, 4 quis talis et tantus est . . ., ut subitum -um et Crassum non pertimescat? 2 -us *rex Lacedaemoniorum, Xerxis aequalis; v. Niese, PW. IV 2029 sq. narratur fabula de eo*: SEN. benef. 6, 31, 4 sqq IVST. 2, 10, 13 sqq. OROS. hist. 2, 9, 1. 3 IVST. 20, 4, 3 *Pythagoras philosophus* Sami -o locupleti negotiatore patre natus.

Dēmarchia *cogn. mul., cf.* Demarchius *et vol. V p. 475, 70.* CORP. VI 22266 Martius Agesilaus Mar(tiae) -ae sorori.

Δημαρχίδης *cogn. vir., cf.* Demarchus. INSCR. graec. V 1, 1440, 1—2 (*prope Messenen*) ⟨*T. Φλ*⟩*άβιοι* -ης *καὶ Ἀττιανός.*

Dēmarchius *sign. et cogn. vir., cf.* Demarchia *et* Demarchus. CORP. VI 13148 (*periit*) Aur(elio) Marcello -o Aurelii -us et Victoria . . . filio.

Dēmarchus *nom. vir. gr., Δήμαρχος.* PLAVT. Poen. 1060 *Antidamas* -o item ipse fuit adoptaticius (*falso affertur vol. V p. 475, 76*). *Aegypti filius*: HYG. fab. 170 p. 33, 17 (*in catalogo Danaidum*) Eubule -um *interfecit*. *Epicuri sectator, fort. idem qui Hermarchus* (*v. von Arnim, PW. VIII 722, 29*): AMBR. epist. 63, 19. *medicus*: CAEL. AVR. chron. 1, 4, 140 *inter vetustiores qui de epilepsia scripserunt.*

Δημαρεύς *cogn. vir., cf.* Damaraeus. PAPYR. Oxyrh. VII 1070, 1 (*saec. III*) *Αὐρήλιος* -ε⟨ὺ⟩ς. 1070, 57 *π*(*αρὰ*) -έως.

Dēmaris *cogn. mul., cf.* Damaris? CORP. VI 2246 Rabiria -is.

Dēmās *nom. (cogn.) vir. gr., Δημᾶς.* *acc.* -am *l. 82*; -an *l. 81.* *interpr. hebr.*: HIER. in Philem. 25 p. 764 -as silens (nom. hebr. p. 77, 9. 80, 4). nom. hebr. p. 79, 5 -as sive terrenus vel sanguineus. *Pauli apostoli discipulus*: VVLG. Col. 4, 14 II Tim. 4, 9. Philem. 24 -as et Lucas adiutores mei. PASS. Theclae A 1 p. 2, 3 fuerunt ei (*Paulo*) duo comites -as (*var. lect.* Dimas) et Hermogenes. C 11 p. 31, 1 -an. 13 p. 34, 7 -am. CONC. Carth. a. 411 Mansi 4, 237[A] -am. *cogn.*: CORP. III 14544 (*in Moesia sup.*) Aurel(ius) -as.

Dematius *v.* Dalmatius *p. 20, 27.* **Dēmea** *v. p. 95, 3.*

[*Wulff*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Dēmeadēs *v. p. 93, 82.*

Dēmeās (Demea *v. l. 3*) *nom. (et cogn.) vir. gr., Δημέας. cf. p. 26, 56.* *nom.* -as: APVL. met. 1, 21. 23. 26. *v. etiam l. 20.* -a: SVLP. APOLL. perioch. Ter. Ad. 1. 10. DON. *et* EVGRAPH. Ter. Ad. *passim.* *acc.* -an *scribitur*: COM. pall. inc. 16 (QVINT. inst. 7, 9, 10. 8, 2, 16) CIC. Att. 13, 30, 2 PLIN. nat. 34, 50 (*var. lect.* -am) APVL. met. 1, 22. -am: TER. Ad. 890. DON. *et* EVGRAPH. Ter. Ad. *passim.* -as *aerarius; v. Robert, PW. IV 2053, 65*: PLIN. nat. 34, 50 Polyclitus discipulos habuit . . . -an Clitorium. -as *servus Ciceronis*: CIC. Att. 13, 30, 2. 13, 31, 1. *personae fabularum*: Menandri: FVLG. myth. 3, 1 Menander . . . in Disexapaton comoedia . . . -a (*voc.*). CAECIL. com. 217 -a (*voc.*). COM. pall. inc. frg. 16 Lachetem audivi percussisse -an (*cf.* QVINT. inst. 7, 9, 10. 8, 2, 16). TER. Ad. *passim, praeter* 890 (*v. supra l. 7*) *vocativo, praeter* 100. 373. 500. 882. 890. 961. 978 *in fine versus.* SVLP. APOLL. perioch. Ter. Ad. 1. 10. DON. Ter. Ad. praef. 2 agrestem. praef. 3, 6 saevus. 573 quamvis rusticus, tamen civis est. *passim.* EVGRAPH. Ter. Ad. *passim. adde*: DON. Ter. Eun. 39. *ita vocatur homo Corinthius* APVL. met. 1, 21—26. *corrupt.*: AFRAN. com. 413. *pro cogn.*: INSCR. graec. V 1, 1391 (*Andaniae*) ⟨Αὐ⟩φίδιος -ας.

Demecenus *nom. vir. celt. pro cogn.* CORP. XIII 5171 (*in Germania sup., a. 219*) Svecconi(us) -us.

Demelus *nom. vir.* MARTYROL. Hier. 12 Kal. Aug. in civitate Cesena . . . -i (*ita cod. Bern.*, Dim- *Wissenb.; Eptern.* Diomedis).

Demencelo *nom. vir. celt. cf.* Demincilonius *al. et W. Schulze, Eigennamen p. 22.* CORP. V 7885 (*Cemeneli; periit*) T. Aurelio -onis (*trad. etiam* Deencionis) ⟨f.⟩ Bodionio. *v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1264.*

Demerosesa. RAVENN. p. 435, 16 est civitas *Britanniae*, quae dicitur . . . -a.

Demessus *nom. opp. inc.* COD. Iust. 2, 12, 20 (*a. 294*) -o.

Dēmētēr *dea Graeca, Δημήτηρ, latine Ceres; v. Kern, PW. IV 2713.* *gen.* -tros *l. 37; abl.* -tra *l. 35.* *etymologia*: CIC. nat. deor. 2, 67 ab illis (*i. Graecis*) quoque Δημήτηρ quasi γῆ μήτηρ nominata est *Ceres.* HIER. chron. a. Abr. 605 ea, quae de Demetra (EVSEB. τὰ κατὰ Δήμητραν), quam aiunt esse Isidem. CORP. X 3685 (*Cumis*) sacra Deme⟨tros res⟩tituerunt. *ibid.* aedem -os. III 14774, 1 (*in Dalmatia*) ⟨De⟩meter m⟨ater?⟩. *nota*: INSCR. graec. Rom. Cagnat I 785 (*in Thracia; aet. Hadriani*) Σαβείνῃ Σεβαστῇ ⟨τῇ νέᾳ Δήμ⟩ητ⟨ρι⟩. *adi.* **Dēmētrius, -a, -um** (*Δημήτριος*). *subst. fem. nomen herbae*: PS. APVL. herb. 4 *verbenacam Graeci* -an . . . *iidem* Persephonion *vocant.* GLOSS. III 560, 1 -a: verbena. *subst. neutr. plur. i. q. feriae Demetros; v. Stengel, PW. IV 2764; suppl. I 341.* CHAR. gramm. I 33, 28 neutra semper pluralia . . . Cerealia: -a. **Demetrius, -a** *nom. vir. et mul. v. p. 96, 3.* *cf. etiam* Demetrium.

Dēmētra, -ae *v. l. 35.*

Dēmētreos (*gr. Δημήτρειος?*) *a Δημήτηρ, cf. etiam l. 83.* GLOSS. V 188, 40 -os Bithyniensium lingua September mensis dicitur. *cf. Δημητριών, qui in Attica idem dicitur fuisse ac Μουνυχιών; v. Dittenberger, PW. IV 2767.*

Dēmētria *v.* Demetrius *p. 99, 49.* *cf. etiam l. 57.*

Dēmētriacus *v.* 1. Demetrias. **Dēmētriada, -ae** *v. l. 55.*

Dēmētriānus *v.* Demetrius *p. 99, 76.*

1. Dēmētrias, -adis *opp. Thessaliae, Δημητριάς. v. Philippson, PW. IV 2764; Beloch, Klio 11 (1911) 442 sqq.* *gen.* -dae: STEPHAN. 1 p. 35^B. C. p. 38^A CONC. Rom. a. 531 Mansi 8, 740^D. *huc pertinere videtur acc.* Demetrian: MELA 2, 44 (*sic cod. A, edd.* Demetrion). LIV. 27, 32, 11 -em in Thessalia (32, 37, 3). 28, 5, 2. 28, 7, 3. 34, 23, 9. 34, 49, 5. 35, 43, 5. 43, 13, 9 *passim.* PLIN. nat. 4, 29 oppidum Pagasa, idem postea -s dictum. ITIN. Anton. Aug. p. 327, 5 -de. HYG. astr. 2, 37 *Argo* navem factam . . . in Magnesia oppido cui -s est nomen. CONC. Ephes. a. 431 Mansi 5, 768^A episcopus -is Thessaliae. CONC. Chalc. a. 451 Mansi 6, 567^C. 610^B. 930^B. 942^C. 1087^E. 7, 163^A civitatis -is. GREG. M. epist. 3, 7 (*a. 592*) in -e civitate. *adi.* **Dēmētriacus, -a, -um** (*Δημητριακός*): LIV. 28, 5, 18 ab -o sinu (= *Pagasaeo*).

2. Dēmētrias, -adis *nom. mul. gr., Δημητριάς.* *dat.* Demetriati *v. l. 78.* **1** -s *proavia Demetriadis l. 69*: HIER. epist. 130, 3 *Olybrius* -is proaviae nobilitatem insigniorem reddidit -is filiae perpetua castitate. *cf. Seeck, PW. I 2203, 25.* **2** Anicia -s *Anicii Hermogeniani Olybrii filia; v. Seeck, PW. I 2207, 44. IV 2767, 12.* *huic scripserunt*: PELAG. ad Demetr. (*v. praecipue cap. 14 et cf.* AVG. grat. Christ. 22, 33. 37, 40. 40, 44) HIER. epist. 130 (*v. praecipue capp. 3—5*) PS. LEO M. humil. CARM. epigr. Garucci, Storia della arte crist. (1878) I p. 512 Dem⟨etria⟩s Am⟨nia⟩ (*sic*) virgo. *praeterea memoratur*: AVG. epist. 188, 1. 4 *al.; sine nomine*: AVG. epist. 150 bon. viduit. 4, 9. 19, 24 *al.* *cogn.*: CORP. VI 5527 -i . . . Vlpia Samothrace et Vlp(ius) Mysticus parentes. XI 1369 (*Lunae*) Eppiae Demetri(a)di. XIII 2015 (*Luguduni*) Mariniae Demetriati (*sic*) natione Graec(a)e Marinius Demetrius sorori.

Dēmētrium, *gr. Δημήτριον.* **1** *nom. aedis sacrae Cereris in Pthiotide; v. Philippson, PW. IV 2767, 22.* LIV. 28, 6, 7 ad -um (Demetriacum *cod. P*) Pthiotidis. **2** LIV. 45, 6, 3 -um est portus in promunturio quodam Samothracae. **3** *nom. opp. Bithyniae; v. Ruge, PW. IV 2767, 27*: RAVENN. p. 112, 11 Dimitrio. TAB. Peut. 9, 3 Demetriu(m). **4** *nom. opp. Phoeniciae*: TAB. Peut. 10, 4. *v. etiam p. 95, 57.*

Dēmētrius *nom. vir. gr., Δημήτριος* (-a *v. p. 99, 49*). HIER. nom. hebr. p. 68, 16 -us vehementer innectens sive nimium persequens. p. 73, 10 fortis ad persequendum sive fortis virga deicere. *formae*: Démét- *v. p. 99, 31.* Dim- *v. p. 99, 45. in codd.*: EXC. barb. p. 310, 10. 310, 18 Frick. MARTYROL. Hier. 11 Kal. Dec. *saepius.* RAVENN. Guid. p. 536, 6 LIB. pontif. p. 127, 23 *var. lect.* *voc.* -trī: HOR. sat. 1, 10, 90 epist. 1, 7, 52. *gen. in titulis ubique* -tri. *abl.* -tro: CORP. VI 36760 (*a. 251*). *notatur*: D. (?) *v. p. 99, 46.* De. (?): CORP. XV 970^b (*in latere*) Cuspi De(metri?). 3540 (*in amphora*). 5516 (= XI 6700, 553; *in vasis Arretinis*) De(metrius?) Rasticani s(ervus). Dem. (?): CORP. XV 7745 (*in fistula plumbea, aet. Commodi*) ex off(icina) Dem(etri) lib. IX 5072 (*Interamniae*) T. Licinius T. l. Dem(etrius?) vvir. XII 1347 (*Vasione*) *al.* Deme: CORP. XV 1328 (*in latere*) Naevi Deme(tri). 2217 (*in latere*) ⟨De⟩me(tri?) Cl(audi?) One(simi?). Demet: CORP. VI 15498^a. 21388. XV 1234 (*in latere*). IV 3200 k ⟨De⟩met. V 8117, 2 (*Aquileiae, in fistula plumbea*). Demetr.: CORP. VI 32315. V 8112, 33 (*Aquileiae, in amphora*). III 8065, 15 (*in Dacia*) Aur(elius) Demetr(ius). NOT. Tir. 115, 94. **A** *nomen*: **1** -us *architectus saec. V a. Chr.; v. Fabricius, PW. IV 2850, 30*: VITR. 7 praef. 6 *aedem Dianae Ephesiae dicitur* -us ipsius Dianae servus . . . perfecisse. **2** -us *aerarius saec. V—IV a. Chr., Atheniensis; v. Robert, PW. IV 2850, 39*: PLIN. nat. 34, 76 QVINT. inst. 12, 10, 9. **3** -us *corporis custos Alexandri Magni; v. Kaerst, PW. IV 2768, 61*: CVRT. 6, 7, 15. 6, 9, 5. 6, 11, 35 *sqq.* **4** -us Phalereus, *Phanostrati fil. natus ca. a. 344 a. Chr., rex orator philosophus; v. von Arnim, PW. IV 2817 sqq.*: Q. CIC. pet. 3 CIC. leg. 2, 66 PHAEDR. 5, 1, 10 CASSIOD. Ios. c. Ap. 2, 46. *accedit* Phalereus: CIC. de orat. 2, 95 Phalereus ille -us (leg. 3, 14 Brut. 285 QVINT. inst. 10, 1, 80. *sim.* CIC. rep. 2, 1 *civitatem Atheniensium* Phalereus sustentasset -us. CASSIOD. Ios. c. Ap. 1, 218 Phalereus autem -us). CIC. orat. 92 Phalereus -us (fin. 5, 54 off. 2, 60 PLIN. nat. 34, 27). Rab. Post. 23 qui Phalereus vocitatus est (*cf.* PHAEDR. 5, 1, 1 -us qui dictus est Phalereus). off. 1, 3 -us Phalereus. NEP. Milt. 6, 4 Phoc. 3, 1. 2 VITR. 7 praef. 17 RVT. LVP. 1, 1. 2, 16 QVINT. inst. 2, 4, 41. 10, 1, 33 AMPEL. 15, 19 TERT. apol. 18. 19 HIER. epist. 34, 1, 1 in Dan. 11, 5 p. 704 chron. a. Abr. 1697. 1714 MAR. VICTORIN. gramm. VI 23, 18 CASSIOD. Ios. c. Ap. 2, 46. Phalereus: CIC. leg. 2, 64 Brut. 37 orat. 94 div. 2, 96. **5** -us Poliorcetes *Antigoni filius natus ca. a. 336, mortuus a. 283 a. Chr.; v. Kaerst, PW. IV 2769 sqq.*: CIC. off. 2, 26. VITR. 10, 16, 4 rex -us, qui propter animi pertinaciam Poliorcetes est appellatus (GELL. 15, 31, 1 -us dux aetatis suae inclitus, cui a peritia disciplinaque faciendi obsidii machinarumque sollertia ad capienda oppida repertarum cognomentum Πολιορκητής fuit *eqs.* AMM. 23, 4, 10. 24, 2, 18. *cf.* SEN. dial. 2, 5, 6 cui cognomen Poliorcetes fuit. epist. 9, 18. HIER. chron. a. Abr. 1717 -us qui et Poliorcetes. 1721. *sim.*: PLIN. nat. 7, 126 rex -us Expugnator cognominatus. CASSIOD. Ios. c. Ap. 1, 185 -um Antigoni qui vocabatur Obsessor). NEP. reg. 3, 1 *sqq.* VITR. 10, 16, 7. PLIN. nat. 4, 10 perfodere . . . angustias eas (*i. Isthmum*) temptavere -us rex *eqs.* 7, 208 (*de navibus ab eo constructis*: 16, 208). 34, 41. 67. 35, 104. 105. 144. 146 POMP. TROG. prol. 15, 1 *sqq.* IVST. 15, 1 *sqq.* 16, 1 *sq.* ANTH. 855^a, 1 HIER. chron. a. Abr. 1723. 1730 in Dan. 11, 5 p. 704 OROS. hist. 3, 23, 35 *sqq.* CASSIOD. Ios. c. Ap. 1, 184 EXC. barb. p. 310, 10 Fr. **6** *huius fil., Antigoni Gonatae frater, cognominatus ὁ Καλός, rex Cyrenarum; v. Kaerst, PW. IV 2793 sq*: POMP. TROG. prol. 26, 11 frater Antigoni -us. IVST. 26, 3, 3 *sqq.* *de* IVST. 26, 2, 11 *v. Kaerst l. c. l. 62.* **7** -us *II, rex Macedoniae a. 240/39—229 a. Chr., Demetrii Poliorcetae nepos, Antigoni Gonatae fil.; v. Kaerst, PW. IV 2792 sq.*: LIV. 31, 28, 2 POMP. TROG. prol. 28, 4 IVST. 28, 1, 2. 28, 3, 9. 14 HIER. chron. a. Abr. 1774 CASSIOD. Ios. c. Ap. 1, 206 EXC. barb. p. 310, 18 Fr. *de* IVST. 26, 2, 11 *v. supra l. 57.* **8** *huius nepos, Philippi V Macedoniae regis fil., Persei frater, natus ca. a. 206 a. Chr.; v. Kaerst, PW. IV 2794 sq.*: LIV. 33, 13, 14 (*a. 197*). 33, 30, 10 (*a. 196*). 34, 52, 9 (*a. 194*). 36, 35, 13 (*a. 191*). 39, 35, 2 (*a. 184*). 39, 47, 1 (*a. 183*) — 40, 24, 5 (*a. 181*) *veneno interimitur.* 40, 54, 9. 40, 56, 6. 41, 23, 11 41, 24, 5. 42, 11, 4. 42, 51, 6 LIV. perioch. 40 POMP. TROG. prol. 32, 6 AMPEL. 16, 3 IVST. 32, 2, 3 *sqq.* VIR. ill. 51, 2 EVTR. 4, 2, 2 *sqq.* OROS. hist. 4, 20, 2. 27. **9** -us *Euthydemi fil. rex Bactriae et Indiae saec. III—II a. Chr.; v. Willrich, PW. IV 2802, 23*: IVST. 41, 6, 4. **10** -us Pharius, *rex Phari Illyricae; v. Büttner-Wobst, PW. suppl. I 342 sq.*: LIV. 22, 33, 2 (*a. 217*) -um Pharium. IVST. 29, 2, 1 -us rex Illyriorum. **11** -us *Iudaeus, vixit in Aegypto saec. III ex. a. Chr.; v. Schwartz, PW. IV 2813, 56*: HIER. vir. ill. 38 *Clemens Alexandrinus* de Iudaeis . . . -um et Eupolemum scriptores adversum gentes refert. RVFIN. hist. 6, 13, 7. **12** -us *I Soter, Seleuci IV Philopatoris fil., rex Syriae a. 162—150 a. Chr.; v. Willrich, PW. IV 2795 sqq.*: LIV. perioch. 25. 46—50. 52. SEN. nat. 7, 15, 1 -i Syriae regis, cuius -us et Antiochus liberi. GRAN. LIC. p. 10, 8. POMP. TROG. prol. 34 -us cognomine Soter. 35 -um Sotera (HIER. chron. a. Abr. 1855 EXC. barb. p. 318, 19 Frick). IVST. 34, 3, 6. 35, 1, 1 *sqq.* 35, 2, 4. 36, 1, 7 *sq.* HIER. chron. a. Abr. 1860. 1862 VVLG. I Macc. 7—10. 15, 1 II Macc. 14, 1 *sqq.* SVLP. SEV. chron. 2, 19, 5. 2, 23, 3. 2, 24, 1 *sqq.* PROSP. chron. I p. 401, 273 CHRON. Gall. chron. I p. 637, 241. *adde*: HEGES. 5, 2 l. 57.

[*Wulff*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

13 *huius fil.* -us *II Nicator rex Syriae mortuus a. 125 a. Chr.; v. Willrich, PW. IV 2798 sqq.*: LIV. perioch. 25 -us -i filius. 52. 60 SEN. nat. 7, 15, 1 (*v. p. 96, 78*) POMP. TROG. prol. 35, 6 *sqq.* 36. 38. 39 IVST. 35, 2, 2. 3. 36, 1, 1 *sqq.* 36, 3, 9. 38, 9, 1 *sqq.* 39, 1, 1 *sqq.* HIER. chron. a. Abr. 1877. 1880. 1888 VVLG. I Macc. 1, 10, 67 *sqq.* 11, 9—15, 22 II Macc. 1, 7 SVLP. SEV. chron. 2, 24, 3 *sqq.* OROS. hist. 5, 4, 16 *sq.* EXC. barb. p. 318, 21 Fr. -us Grypus. p. 318, 23. **14** *huius nepos* -us *III Eukairos, Antiochi VIII fil., rex Syriae; v. Willrich, PW. IV 2801 sq.*: HEGES. 1, 10 v. 2 *sqq.* 1, 11, 2. 2, 13 v. 36. **15** -us Apameus *medicus saec. II—I a. Chr.; v. Wellmann, PW. IV 2847, 63*: CAEL. AVR. acut. 1 praef. 4 -us Herophilum sequens libro ..., quem de passionibus scripsit (*cf.* 2, 1, 4 -us ... Herophilus. *item*: 2, 25, 141. 3, 7, 71 -us Herophili sectator. *item*: chron. 2, 10, 122. 3, 8, 99). acut. 2, 33, 173 -us ... Aponieus (*leg.* Apameus. *item*: 3, 18, 179. chron. 2, 2, 64 *ubi trad.* Attaleus. 3, 8, 102 -us Apameus. 5, 9, 89). chron. 1, 5, 150. **16** -us Syrus *rhetor; v. Brzoska, PW. IV 2844, 67*: CIC. Brut. 315 Athenis apud -um Syrum veterem ... dicendi magistrum ... exerceri solebam. **17** CIC. Verr. 5, 92 -us gymnasiarchus *Tyndaritanus.* **18** -us Magnes, *polyhistor saec. I a. Chr.; v. Schwartz, PW. IV 2814, 5*: CIC. Att. 4, 11, 2 *librum* -i Magnetis. 8, 11, 7 librum tibi afferri a -o Magnete. 8, 12, 6. 9, 9, 2 -i librum de concordia. **19** -us *Gadareus Pompei libertus; v. Münzer, PW. IV 2802, 58*: CIC. Att. 4, 11. SEN. dial. 9, 8, 6 -um Pompeianum ..., quem non puduit locupletiorem esse Pompeio. PLIN. nat. 35, 200 -um Pompei. HEGES. 1, 17, 3. **20** CIC. Att. 14, 17, 1 quas *litteras* dederas -o liberto (*sc. Attici*). **21** -us *postea* Bellienus *vocatus; v. Klebs, PW. III 253 sq.*: CIC. epist. 16, 17, 2. 16, 19. 16, 22, 2 -us iste numquam omnino Phalereus fuit, sed nunc plane Billienus est. *cf.* 8, 15, 2 Bellienus, verna -i. **22** -us Megas *Siculus, postea* P. Cornelius (*v. Onom. II p. 634, 28*): CIC. epist. 13, 36, 1. **23** -us *modulator; v. Wissowa, PW. IV 2803, 47*: HOR. sat. 1, 10, 79 men movet ... quod vellicet absentem *me* -us. 1, 10, 90 (PORPH. *ad l.*). PORPH. Hor. sat. 1, 10, 18 -um ... modulatorem propter maciem ac parvitatem corporis hoc nomine (*sc. simiam*) appellat. SCHOL. Hor. sat. 1, 10, 18. 90. **24** -us Cynicus, *philosophus a. 71 p. Chr. relegatus; v. von Arnim, PW. IV 2843 sq.*: SEN. benef. 7, 1, 3 -us Cynicus, vir meo iudicio magnus etiam si maximis compararetur. 7, 2, 1 -us noster (dial. 1, 3, 2 epist. 20, 9. 62, 3. 67, 14. 91, 19). 7, 8, 2/3. dial. 1, 5, 5 fortissimi viri. 7, 18, 3 Cynicus. nat. 4 praef. 7 egregium virum. epist. 62, 3 virorum optimum. TAC. ann. 16, 34 Cynicae institutionis doctori. 16, 35. hist. 4, 40 cynicam sectam professo. SVET. Vesp. 13 -um Cynicum ... satis habuit canem appellare. CASS. DIO 66, 13. **25** -us *manceps aet. Neronis; v. Groag, PW. IV 2803, 57*: PLIN. nat. 33, 164. **26** SCHOL. Iuv. 1, 33 'magni delator amici' nonnulli -um causidicum dicunt, qui multos Neroni detulit. *v. Groag, PW. IV 2803, 62.* **27** -us *servus Martialis poetae; v. Groag, PW. IV 2803, 68*: MART. 1, 101, 3. **28** QVINT. inst. 11, 3, 178 maximos actores comoediarum, -um et Stratoclea placere ... vidimus (*comparantur inter se*). IVV. 3, 99 Stratocles aut cum molli -us Haemo. SCHOL. *ad l.* hi illius temporis comoedi fuerunt. *v. Groag, PW. IV 2803, 65.* **29** -us *faber argentarius Ephesius; v. Roßbach, PW. IV 2853, 10*: ITALA deg *et* VVLG. act. 19, 24 *sqq.* ARATOR act. 2, 688 *sqq.*
30 -us *episcopus Alexandrinus a. 189—232; v. Jülicher, PW. IV 2805, 10*: HIER. vir. ill. 36. 54. 62 epist. 70, 4 adv. Rufin. 2, 18. chron. a. Abr. 2205 (PROSP. chron. I p. 432, 721) RVFIN. hist. 5, 22 *al.*
31 AMM. 19, 12, 12 (*a. 359*) -us ... Cythras cognomento philosophus ... Alexandriam, unde oriebatur, innoxius abire permissus est. *v. Hartmann, PW. IV 2804, 13.* *aetatis incertae*: PLIN. nat. 8, 59 -us physicus (1, 8 ind. auct.). *v. Wellmann, PW. IV 2849, 5.* PLIN. nat. 28, 64 *medicus* (1, 28 ind. auct.). *v. Hultsch, PW. IV 2850, 4.* PLIN. nat. 36, 79 *scripsit de pyramidibus* (1, 36 ind. auct.). *alii*: VVLG. III Ioh. 12 -o testimonium redditur ab omnibus (ISID. praef. test. 103). GREG. TVR. Andr. 3 -i ... primi *civis* civitatis Amaseorum. ACT. Petr. 3 senator nomine -us adhaerens Paulo ad dexteram eius. CYPR. sent. episc. 36 (AVG. bapt. 6, 43, 83) -us *episcopus* a Leptiminus dixit *eqs.* epist. 57 tit. *episcopus* (70 tit.). COD. Iust. 3, 17, 1 (*a. 204*) -o. 2, 11, 7 (*a. 205*). 6, 42, 1 (*a. 212*). 6, 37, 8 (*a. 216*). 7, 53, 3 imp. Antoninus A(ug.) -o. 4, 24, 2 (*a. 222*). RVFIN. hist. 7, 11, 24 (*saec. III med.*) *presbyter Alexandriae* (*idem* DIONYS. epist. Ruinart p. 224). COD. Iust. 3, 8, 3 (*a. 262*) -o (*fort. idem* EVSEB. hist. eccl. 7, 13). 10, 48, 1 (*sub Caro*). 9, 51, 10 (*sub Diocletiano*). PASS. Tarach. 2 *sqq.* -us centurio. HIER. epist. 33, 5 *Adamantius* damnatur a -o episcopo EPIST. pontif. 294 (*a. 405*) Migne 20, 507[A] coepiscopis nostris qui Romam ... confugerunt, id est -o *eqs.* AVG. in psalm. 36, 20 p. 379 -o presbytero. CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 578[C] -o Lappae *episcopo* (6, 983[A] 6, 1087[E]. 7, 162[A]). AVELL. p. 570, 23 (*a. 517*) *presbyter secundae Syriae.* p. 643, 22 (*a. 519*) *diaconus Thessalonicae.* p. 672, 28 (*a. 519*) -um magistrianum *Thessalonicae.* LIB. pontif. p. 127, 23 magistrianos et praefectianos nomine Eliodorum et -um. EPIST. imp. Iust. Avell. p. 324, 25 (= COD. Iust. 1, 1, 8, 21 *a. 533*) *episcopus ecclesiae Philippensis* (*idem*: EPIST. pontif. 884 [*a. 534*] Avell. p. 321, 26 = COD. Iust. 1, 1, 8, 6]. *ibid.* Avell. p. 327, 22 [= COD. Iust. 1, 1, 8, 37] EPIST. pontif. 898 [*a. 536*] Avell. p. 229, 19 EPIST. imp. Iust. Avell. p. 344, 19. 347, 1 LIB. pontif. p. 141, 10. LIBERAT. 20 -us *episcopus* a Philippis. *cf.* CORIPP. Iust. 1, 27 secreta sacrae tractans -us aulae). STEPHAN. 1 p. 35[C] -um ... Sciatensis civitatis episcopum. CONC. Const. a. 536 Mansi 8, 905[D] -us presbyter et prior monasterii Phocae (8, 988[B]). CONC. Hierosol. a. 536 Mansi 8, 1173[A] -us episcopus Carpathenus (Χαρακμώβων). GREG. M. epist. 1, 14 tit. -o episcopo Neapolitano (2, 6). epist. 3, 6 *sq. diaconus Thebanae ecclesiae.* 6, 8 tit. *episcopus Epiri.* *incerti*: PLAVT. Bacch. 912 plura ex me audiet hodie mala, quam audivit umquam Clinia ex -o (*Phalereum esse coniecit Leo, Hermes 18 [1883] 559*). Cornic. frg. 2 qui regi latrocinatus decem annos -o. *ficti* (*cf. l. 44*): HOR. epist. 1, 7, 52 -i (*voc.*) *puer Philippi.* SCAEV. dig. 31, 88, 10. *nom. fabularum: Naevii* VARRO ling. 7, 107 (*Ribbeck, com. Rom. frg.*[3] *p. 16*). *Turpili* FEST. p. 351, 7 PAVL. FEST. p. 162 *et saepius* (*Ribbeck, com. Rom. frg.*[3] *p. 100 sqq. graece* Δημήτριος ἢ Φιλέταιρος *Alexidis*). *in titulis, plerumque nom. serv. vel lib.*: CORP. I[2] 727 (VI 30926) Hermocrates Dem⟨etri f.⟩ *Ephesius.* 1059 (*Romae, in olla*). I 748 (*Romae, in tessera consulari*) -us Fadeni s(ervus). VI 239 -us Caesaris n(ostri) ser(vus). 598 -us C(aesaris?) n(ostri) s(ervus). 1970 -us Hermae l. 9291 -us cub(icularius) IIIvir. 9635. 9915, 1 optiones -us et Faustus lib. 10356 -i Caesaris Aug. l. 10734 -us Aug. verna. 16804 *sq.* 16806 -o ... -us filio. 16808[a] *sqq.* 17405. 22550 -us Minucí. 27045. 29059. INSCR. Bull. comm. arch. 1902 p. 99 (*a. 8 p. Chr.*) -us topiar(ius). ACT. lud. saec. Sept. Sev. 4, 16. CORP. XV 551 (*in latere*). 1967. 2217 (*item*). 7740 *sqq.* (*in fistulis plumbeis aet. Antonini Pii et Commodi*). XIV 510 (Carm. epigr. 1186), 1 (*Ostiae, periit*). 760. 1427. 2008[a] (*Ostiae, in fistula plumbea aet. Antonini Pii, periit*) ex off(icina) -i liber[t]i. X 1746 (*Puteolis*) -us vilicus. 2363 (*Puteolis*) -o Claudiae Paezusae ser(vo). 2855. 8056, 121 (*ibid., in vasculo*). 5897 (*Ferentini*). INSCR. Ephem. epigr. VIII p. 105, 401 (*Puteolis*) -o Eutychi f. Rufina mater. CORP. IV 1276. 2993 z *sq.* 3200 h *sq.* 3359. 6883 Δημήτριος. XI 6712, 145 (*in signaculo*). XII 5685, 46 (*in pelve*). III 409 (*a. 52/54*). † 14207, 22 (*in Thracia*) -us diaconus. II 6257, 66 (*Carthagine nova, in vasculo*). VIII 21554 (*in Mauretania Caesariensi*). 22645, 127 (*Carthagine, in vasculo*) -us Tulli. MARTYROL. Hier. 5 Id. Apr. -i diaconi. 5 Id. Mai. sanctorum episcoporum -i *eqs.* 4 Id. Nov. -i episcopi. *saepius.* **B** *cogn.*: **1** PAPYR. Tebt. II 336, 4 (*ca. a. 190*) τοῦ λαμπροτάτου ἡγεμόνος (*i. praefecti*) Τινηίου -ο(υ). **2** CORP. V 7870 (*Cemeneli*) Tib. Cl(audius) -us dom(o) Nicomed(ia) v(ir) e(gregius) proc(urator) Aug(ustorum) n(ostrorum) item CC (*i. ducenarius*) episcepseos chorae inferioris (*cf. Stein, PW. III 2702, 23*). *huius fortasse filius*: INSCR. graec. Rom. Cagnat III 6 (*Nicomediae*) M. Κλ(αυδίου) -ου τοῦ λαμπροτάτου ὑπατικοῦ (*PIR. I p. 364; Groag, PW. III 2702, 11*). **3** *aetatis incertae*: INSCR. ἐφημ. ἀρχ. 1896, 39 (*Eleusini*) Φαβίων -ο⟨υ⟩ καὶ Αἰμελιανο⟨ῦ⟩ ... συν⟨κλητικῶν⟩ (*cf. Groag, PW. VI 1744, 33*). **4** *cogn. fictum* (*cf. l. 10*): ALF. dig. 35, 1, 27 *monumentum* Publii Septimii -i. *ibid.* cum id monumentum Publii Septimii -i nullum reperiebatur, sed Publii Septimii Damae erat. **5** *in titulis cogn. lib.* (*ingenui l. 64. 79; de aliis nihil constat*); *exempla urbana selecta*: CORP. VI 26 Fabius -us. 129. 975 I 5 (*a. 136*) Anicius (mul.) l. -us *magister vici.* 1057 II 121 (*a. 210*) L. Valeri(us) -us *vigil* (*alii urbani*: 1058 II 39 [*a. 210*]. 28059). 1057 IV 38 (*a. 210*). 1058 I 111 (*a. 210*) C. Aurel(ius) -us *vigil* (*alii urbani*: 3571. 10823. 13063. 13107. 32624. INSCR. graec. XIV 916. 1102 [*Romae; a. 181*] M. Αὐρηλίου -ου ἀρχιερέως τοῦ σύμπαντος ξυστοῦ [*idem* 1104 PAPYR. Britann. III 1178, 55. 59. 78]). CORP. VI 1058 VII 58 (*a. 210*) P. Aemilius -us *vigil.* 4281 (*ex monum. Liviae*) Ti. Iulius -us Anthi Aug. l(iberti) lib. (*alii urbani*: 5431. 5871. 19927. 35547). 4457 (*ex monum. Marcellae*) M. Aimilius Paulli l. -us. 4621. 4957. 5765 T. Flavio -o lib. 6659 L. Atili -i. 6678 Q. Minucius (mulieris) l. -us (*idem* 6679). 6906 (= I[2] 1343) C. *Naevius* C(ai) l. -(us). 9572 Cl(audio) -o med⟨i⟩co. 9606 Cn. Domitio -o medico oculario ... -us filius. 9630 L. L. Scantii L. l. -us et Heliades mercatores. 9675 L. Arlenus L. l. -us nat(ione) Cilix negotiat(or) sagar(ius) (12331 L. Arlenus L. l. -us). 9993 P. Sergius P. P. lib. -us vinarius de Velabro. 10281 C. Servienius -us M. f. 26502 Sextilius -us (INSCR. graec. Rom. Cagnat I 159 [= INSCR. graec. XIV 1099] Πόπλιος Σεξτίλιος Ποπλίου υἱὸς -ος τραγῳδὸς ἀνίκητος). 34005 (*a. 24, periit*) ⟨. . .⟩ Aug. l. -us dec(urio) x l(egionis). 34387 D. Ampudi M. l. -i. XV 217 (*in latere; aet. Severianae*) *ex* fig(linis) Favorian(is) P. Aeli -i. 970. 1234. 1273 (*in latere*) Stat(ius) Marcius -us f(ecit) (*idem*: 2460 [*in sarcophago fictili*]. X 8056, 204 [*Puteolis, in vasculo*]. 8043, 67 [*Antii, in tegula*]). 1328. XIV 508 (*Ostiae, periit*) T. Aelius Aug. lib. -us ... T. Aelio -o filio. 1566 (*Ostiae*) M. Salinatori -i. 2721 (*Tusculi*) P. Licinius P. l. -us. 2809 (*Gabii, a. 220*) Cassidario -o. IX 375 (*Canusii*) ⟨. . .⟩ius T. l. -us. 1219 (*Aeclani*) C. Antistio -o ... C. Antistius Cerialis pater. 1293 (*Aeclani*) Cn. Pomponius -us. 1715 (*Beneventi*) A. Clodio . . . -us lib. 2253 (*Telesiae*) M. Vennio -o. 2369 a (*Allifis*) M. Viccio -o medico. 2521 (*Saepini*) L. Oppio L. l. -o. 2880 (*Histonii*) Magrius -us. 4257 (*Amiterni*). 4377 (*in agro Amiternino*) T. Codicario T. f. -o ... T. Codicarius -u⟨s⟩ pat(er). 4821 (*Fori Novi*; = VI 21104). 5072 (*Interamniae*) *p. 96, 14.* X 596 (*Salerni*) A. Geminio -o. 1923 (*Puteolis*) C. Caesonius -us faber tignarius. 2836 (*Puteolis*) A. Perpernio -o. 2862 (*Puteolis*) Sex. Pompeius -us. 3498 (*Miseni*) L. Domitius -i f. -us. 3545 (*Miseni*) Iulius -us. I[2] 683 (*Capuae, a. 84 a. Chr.*). X 4115 (*Capuae*) C. Egn⟨atio C. l.⟩ De

[Wulf]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

m⟨etrio⟩. 4221 (= VI 22467, *Capuae*) Metiliae Secundae patronae ... -us, Atimetus ... liberti. 5376 (*prope Interamnam*) L. Manlius L. l. -us. 5468 (*Agnini*) M. Eppani M. l. -i. 6143 (*Formiis*) M. Vitruvius M. l. -us. 8269 (*Tarracinae*) L. Furius (mul.) l. -us. IV 6719. XI 1355B I 21 (*Lunae*) Herennius -us. II 10 Herenn(ius) -us iun(ior). 4727 (*Tuder*) L. Mari L. M. l. -i. 5894 (*Iguvii*) C. Quinctio C. l. -o. V 1356 (*Aquileiae*) T. Rufellius ⟨T. l.⟩ -us. XIII 2015 (*Luguduni*) Marinius -us. 2125 (*Luguduni*). 2924 (*in prov. Lugud.; dub.*) Aureli -i adiutori proc(uratorum) civitatis Senonum *eqs.* ... Aurelius -us fili(us) patri. 6429a (*in Germania sup.*) Ael(ius) -us *miles*. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 1 (= INSCR. graec. XIV 2548, *in Britannia*) Σκριβ(ώνιος) -ος. CORP. III 6580 II 27 (*Alexandreae*) L. Hapion L. f. Pol(lia) -us *veteranus*. 13571 (*Alexandreae*) Αἴλιον -ον τὸν ῥήτορα. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 1218 (*Thebis, in syringibus*) Ἰούλιος -ος χειλίαρχος. 1263 (*in Aegypto, a. 68*) Ἰούλιος -ος στρατηγὸς ὀάσεως Θηβαΐδος. PAPYR. Britann. 229, 28 (*a. 266*) C. Iulius -us bucinator pri⟨n⟩cipalis. PAPYR. Berol. II 362 XVI 20 (*a. 215*) Αὐρήλιος -ος (III 988,4 [*a. 226*] PAPYR. Britann. III 1158, 5 [*a. 226/7*] PAPYR. Genav. milit. 43, 7 [*a. 226*] PAPYR. Giess. 53, 9 [*saec. IV*] PAPYR. Lips. 3 I 5 [*a. 256*]. *ibid. saepius.* PAPYR. Oxyrh. VI 907, 20 [*a. 276*]. *cogn. solo ibid.* 22. VI 911,1 [*a. 233 sive 265*]. VII 1031,1 [*a. 228*]. IX 1208,9 [*a. 291*] PAPYR. Tebt. 378, 5). PAPYR. Oxyrh. III 574 (*saec. II*) Κλαυδίου Δημη⟨τρίου⟩. INSCR. graec. Rom. Cagnat III 270 (*in Galatia*) Αἴλιον Φλάουιον -ον. IV 652. 676. INSCR. graec. III 61 B II 50 (*aet. Hadr.*). 1104 I 6 (*ca. a. 125*). 1160,70 (*a. 192/3*). 1165,4 (*ca. a. 200*). 1193,4 (*ca. a. 230*). 1202,22. 2116 (*aet. Hadr.*) INSCR. graec. V 1398,65 (*in Messenia, a. 246*). CORP. III 7466 (*in Moesia inf., a. 153*). INSCR. graec. Rom. Cagnat I 664 (*in Moesia inf., aet. Anton. Pii sive Caracallae*). CORP. III 964 (*in Dacia*) -us Anton(. ?.). 7797 (*in Dacia*) Valentius ⟨De⟩metri⟨u⟩s. 4075 (*in Pannonia sup.*) Αὐρήλιοι Δημήτρις καὶ Φηλικίτας. 3276 (*in Pannonia inf.*) C. Iul(ius) -us. 11512 (*in Norico*) Clüfennius Démétrius. 2277 (*in Dalmatia*) C. Catenius -us. 2920a (*in Dalmatia*) L. Barbunteio -o archig(uberno) Salonitano. 13894 (*in Dalmatia*) Fl(avio) Vivio ⟨Deme⟩trio ... Flav⟨ius De⟩metrius *pater*. II 256 (*in Lusitania*) P. Vrsio P. C. Q. l. -o. 467 (*in Lusitania*) L. ⟨St?⟩atius ⟨D⟩emetrius. 3482 (*Carthagine Nova*) D. Mario D. l. -⟨o⟩. 4341 (*Tarracone*) Brutius -us. VIII 7425 (*in Numidia*) Iulius -us. 9131 (*in Mauretania Caesariensi*) M. Iuli(us) -(us). 21625 (*in Mauretania Caesariensi*) C. Iul(io) -o. 20610 (*in Mauretania Sitifensi*) M. Fab(ius) -us. 12964 (*Carthagine*) M. Aurelius -us. 22956 (*in prov. Byzacena*).

C *nom. gent.* (*cf. infra l. 75*): CORP. VI 1064,3 (*aet. Ant. Pii*) -(us) Ammoni(us) gr(a)ecus *vigil* (*idem*: 1064 II 25 -(us) Ammoni(us) arc(himimus)). 16808 -o -i Damarion(i). CORP. VI 3153 (= IX 5749) M. -us Epictetus mil(es) cla(ssis) pr(aetoriae) Rav(ennatis). VIII 185 (*in prov. Byzacena*) C. -us Felix i(unior). *cf.* 11277 (*in prov. Byzacena*) C. Dimetrius Felix. 3551 (*in Numidia*) M. -o Felici ... D(emetrius?) f(ilius?). 3572 (*in Numidia*) Demetri(a)e Pollae L. -i fil(iae) ... L. -us Martialis sorori. 16689 (*in prov. procos.*) -us Victor hic natus. 25802 (*in prov. procos.*) -us Ianuarius. **Dēmētria** *nom. mul.* *gen.* -aes *v. l. 63.* *dat.* -aí *l. 54;* *acc.* -an(?) *l. 55.* COD. Iust. 4,30,3 (*a. 215*). 5, 62, 4 (*a. 216*). 8, 43, 3 (*a. 294*). LIB. pontif. p. 101,3 *Leonis I* temporibus (*a. 440—461*) fecit -a ... basilicam sancto Stephano. *in titulis*: CORP. VI 8693 -ae Act(e)s Aug. l. ser(vae) acroamat(icae) graecae. 33377 -aí Antoní(ae) *servae*(?). INSCR. Notiz. degli scavi 1900 p. 26 (*in fistula*) ... -an (-an(us)?). CORP. VIII 21325 (*in Mauret. Caesar.*) -a. 27481 (*in prov. procos.*) -a ancilla. MARTYROL. Hier. 3 Non. Iun. in Africa -(a)e. 4 Non. Dec. Romae ... -ae. *signum*: PAPYR. Berol. I 253,1 (*Fayûm, saec. III*) Αὐρ(ηλίᾳ) Ἀμμωνίᾳ τῇ καὶ -ᾳ. PAPYR. Oxyrh. IX 1029, 7. 13 (*a. 251—3*) ⟨Αὐρηλ⟩ίας Λουκίλλης τῆς καὶ -ας. *cogn.*: CORP. VI 2991 Octavi(a)e Petroni(a)e -(a)e. 6120 ⟨D⟩omitia Cn. l. -a. 6145 ⟨Val⟩eria ⟨Deme⟩tria. 10874 (*periit*) Aeliae -ae. 13647 Bruttia -a. 15008 Arcusinia -a. 18719 Poppaeae -ae. 20424 Iulia -a. 23515 Oppiae L. l. -aes. 25202 (*periit*) Publiae -ae. 29327 Vl(piae) -ae. INSCR. Notiz. degli scavi 1912 p. 17 (*Romae*) Varcunteia M. l. -a. CORP. XIV 4025 (*Ficuleae*) Cutiae M'. l. -ae. X 355 (*Atinae*) ⟨...⟩lia -a. 2025 (*Puteolis*) Aimilia -a. 2241 (*Puteolis*) Castricia -a (8368; *Puteolis*). 3349 (*Puteolis*) Aureliae -ae. 6668 (*Antii*) Iuliae -ae. 6730 (*Antii; periit*) Hortensiae -ae. XII 1464 (*Vasione; periit*) Pompeia -a. PAPYR. Berol. III 735 I 5 (*a. 235*). 9. PAPYR. Lips. 32, 10 (*saec. III*) Αὐρηλία -α ἡ καὶ Ἀνουβάριον. PAPYR. Reinach 52 bis. 1 (*saec. III—IV*). PAPYR. Rainer I 1, 19, 2 (*a. 330*) Αὐρηλίας -ας τῆς καὶ Ἀμμωνίας. PAPYR. Lips. 39,5 (*a. 390*). CORP. III 14434 (*in Moesia inf.*) Marinae -ae. VIII 2431 (*in Numidia*) Pompeiae -ae. INSCR. graec. III 891 *sq.* XII 3, 325, 13 (*Therae, a. 149*) Φλ(αουίας) Κλαυδίας -ας Αἰλιατῆς. *adde*: CORP. III 7456. *nom. gent.* (*cf. supra l. 41*): CORP. VIII 2248 -ae Hieae. 3572 *v. supra l. 47.* *cf. p. 26, 54.* *adi.* **Dēmētriānus,** -a, -um: TAB. aliment. Vel. (Corp. XI 1147) 4, 74 *in agro Veleiate* fund(um) -um Cassianum. *dub. an adi.*: CORP. VI 9553 C. Iulio Felici -o marmorario. **Dēmētriānus,** -a (*gr.* Δημητριανός) *nom. et cogn. vir. et mul.* (*v. infra p. 100, 12. 26. 28*). *nom. sing. fem.* -e: *p. 100, 28.* *notatur* Dem.: *p. 100, 33.* **A** *nom.*: **1** -us *homo gentilis, aequalis Cypriani*: CYPR. Demetr. tit. ad -um. 1 oblatrantem te et adversus deum ... obstrepentem frequenter, -e, contempseram. 2. LACT. inst. 5, 4, 3 qua *oratione* -um ... redarguere conatur *Cyprianus*. MAXIMIN. c. Ambr. 13 gentilis fuit -us, ad quem ... sic respondit *Cyprianus eqs.* 128 HIER. epist. 70, 3. **2** -us *episcopus Antiochenus ca. a. 252—260*: HIER. chron. a. Abr. 2269 (PROSP. chron. I p. 440, 857) RVFIN. hist. 7, 27, 1 ZONAR. 12, 23. **3** -us *auditor Lactantii*: LACT. inst. 2, 10, 15 librum (*sc. de opificio dei*) ad -um auditorem meum scripsi. opif. 1, 1, 1 hoc libello ..., quem ad te ..., -e, perscripsi. HIER in Gal. 4, 6 p. 450 Firmianus in octavo ad -um epistularum libro. epist. 84, 7 Lactantius ... in epistulis ad -um. vir. ill. 80. **4** -us *praefectus annonae Africae*: COD. Theod. 13, 5, 12 (*a. 369*) impp. Valentinianus et Valens AA. ad -um p(rae)f(ectum) ann(onae) Afric(ae). 13, 9, 2 (*a. 372/5*). **5** *alii*: COD. Iust. 9, 47, 9 (*a. 224*) -o (9, 9, 10 [*a. 225*]). 4, 25, 5 (*a. 249*) -o. 3, 29, 6 (*a. 286*) -ae. 3, 38, 9 (*a. 294*) -o. GREG. M. epist. 9, 52 (*a. 598*) Gregorius -o *clerico Firmano.* *in titulis*: CORP. VI 27361a (*periit*) Θησεὺς Περγαμηνὸς -ῷ(ι) υἱῷ(ι). 32571 (centuria) -i *praetoriani*. 35094. INSCR. Nuovo Bullett. di archeol. crist. 1901 p. 244, 20 (*Romae*) ⟨D⟩emetrianus. PAPYR. Britann. I 125 I 1 -ῷ(ι) ἀρτοκ⟨όπ⟩ῳ(ι). PAPYR. Oxyrh. IX 1221, 2 (*saec. III—IV*). 1204, 19 (*a. 299*). CORP. III 6147 (*in Moesia inf.*) -o. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 703 (*Philippopoli*) Δημ⟨η⟩τριανός. CORP. VIII 1932 (*in Numidia*) -u⟨s⟩. **B** *cogn.*: CORP. VIII 12020 (*in prov. Byzacena*) Q. Iulio Maximo -o e(gregiae) m(emoriae) v(iro), fisc(i) adv(ocato) XL Galliarum *eqs.* (*cf. PIR. II p. 201 n. 286*). CORP. VI 1057 II 18 (*a. 210*) L. Heren(nius) -(us). 103 C. Minuc(ius) -a(nus). 1058 III 26 (*a. 210*) C. Minuc(ius) -(us). VII 52 L. Aelius -us (*vigiles*). 2892 ⟨.. fi?⟩li -o *militi*. 12664 (*periit*) A. Atini Hermetis -i. 28416 Liciniae -(a)e. 32526 a II 33 (*a. 218*) L. Aelius L. f. Fl(avia) -us Puteol(is). XII 721 (*Arelate; periit*) Aur. Septimius -us nauta. XIII 2924 (*in prov. Lugudunensi*) Aurelia -e et Aurelius Demetrius fili(i). INSCR. Röm.-germ. Korr.-Bl. V (1912) p. 2 (*in Germania sup.*) Iul(ium) -um (centurionem). PAPYR. Oxyrh. IX 1204, 4 (*a. 299*) ὑπὸ Αὐρηλίου -οῦ δεκαπρώτου τῆς πρὸς λίβα τοπαρχίας. CORP. III 14387 s (*in Syria*). INSCR. graec. Rom. Cagnat IV 1070 (*in insula Co*). CORP. II 6253, 11 (*in amphora*) Flav(i) -i. *ibid.* Flav(i) Dem(etriani). VIII 76 (*in prov. Byzacena, a. 186*) L. Antonius Crescens -us flam(en) perp(etuus). 2248 (*in Numidia, sub Alexandro Severo*) Iul(io) -o. 2564 (*in castris Lambaesitan.*) I 63 Cosconius -us. II 15 Aemilius -(us). 2568, 81 (*in Numidia*) C. Aemilius -us. 2569, 8 (*in Numidia*) C. Iulius -us. 2586, 28 (*Lambaesi*) L. Fonteius -(us). 2796 (*Lambaesi*) C. Aemilio -o aquilif(ero). 3037 (*Lambaesi*) Q. Apollonio -o. 3134 (*Lambaesi*) I(ulius) -us. 3298 (*Lambaesi*) Aemilius -us.

Dēmētrūs *nom. mul.; cf. c.* Δημήτηρ. CORP. VI 16803 -us. *incert.*: PAPYR. Lips. 110, 3 (*saec. III—IV*) Δημητροῦδι. *pro cogn.*: CORP. VI 10875 Aelia -us.

Demiānus *cogn. vir.* TAC. ann. 16, 10 Claudio -o quem ... exsolvit Nero. *v. Stein, PW. III 2702, 38.* *cf.* Damianus *p. 27, 20.*

Deminca *nom. mul.* (?) *celt.*; *cf.* Demincavus, Demencelo, Demincilia, Demincilla, Demincilonia, Deminconia. *v. W. Schulze, Eigennamen p. 22.* CORP. V 5832 (*Mediolanii, ca. a. 29*) P. Tullius ... sibi ⟨et⟩ P. Atecingi f. ⟨et⟩ -ae ⟨f.⟩.

Demincavus *nom. vir. celt., cf. l. 46.* CORP. V 5340 (*Comi*) Comago -i f.

? **Demincilia** *cogn. mul. celt., cf. l. 46.* CORP. XIII 1946 (*Luguduni*) Crassiae -ae (*an leg.* Demincillae? *cf. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1264*).

Demincilla *nom. mul. celt., cf. l. 46.* CORP. V 5714 (*in agro Mediolaniensi*) Marcello ... et -ae Cuciti f. uxsori. *v. etiam supra l. 53.*

Demincilonius, -a *nom. gent. orig. celt., cf.* Demencelo *l. 46 et W. Schulze, Eigennamen p. 22.* CORP. V 5297 (*Comi; periit*) M. Mestrius ... Secundus ... -ae Auctorinae uxsori. CORP. V suppl. ital. 130 (*Aquileiae*) -a Tyche.

Deminconius, -a *nom. gent. orig. celt., cf. l. 46.* CORP. V 2561 (*Ateste; periit*) C. Antonius Sex. f. Rom(ulia) sibi et -ae M'. f. Maxsumae uxori. 3027 (*Patavii*) -ae Am(andae?) uxori.

Deminoceius *nom. gent. celt.* CORP. V 8373 (*Aquileiae*) -o Tych⟨io⟩.

Demioccus *v. l. 70.*

Demioncus, -a *nom. vir. et mul. celt.* CORP. XIII 8342 (*Coloniae Agrippinensium, saec. I*) Gato Cabiri f. civi Viromanduo -ae coniugi eius. 10010, 767 (*in vasculo Gallico*) Demionc⟨us⟩. *ibid.* Demiocc⟨us⟩. *cf. etiam* Dimionus.

? **Demioncime.** CORP. XIII 11105 (*in Aquitania*) -e (*fort. leg.* Demionciae).

Dēmiphō(n) *nom.* (*cogn. v. p. 101,4*) *vir. gr.,* Δημιφῶν (*cf. K. Schmidt, Hermes 37 [1902] 186*). *declinatio*: CHAR. gramm. I 64, 31 Antipho ... et -o similiter declinantur, huius ... -onis, non, ut quidam putant, ... -ontis graeca declinatione. *legitur: nom.* -o: PLAVT. Cist. 599 Merc. 692 TER. Phorm. 352. 353. 653 SVLP. APOLL. perioch. Ter. Phorm. 1 DON. *et* EVGRAPH. Ter. Phorm. *passim.* *at* -on: HYG. astr. 2, 40 p. 77, 8. *voc.* -o: PLAVT. Merc. 283. 287. 307. 563. 710 TER. Phorm. 421. 439. 1011 *et passim in fine versus.* *cett. cas. in* -on-: *acc.*: TER. Phorm. 898 DON. Ter. Phorm. *dat.*: PLAVT. Merc. 797 DON. Ter. Phorm. CORP. XI 6180 *v. p. 101,4.* *gen. et abl.*: DON. *et* EVGRAPH. Ter. Phorm. *in* -ont-: *acc.* -onta: HYG. astr. 2, 40 p. 77, 5. *gen.*

[*Wulff*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

-ontis: HYG. astr. 2, 40 p. 77, 10. *rex mythicus Elaeusae urbis; v. Tümpel, PW. IV 2855*: HYG. astr. 2, 40 p. 77. *ita appellantur senes in comoediis* PLAVT. Cist. Merc. TER. Phorm. *cogn.*: CORP. XI 6180 (*Suasae*) ⟨C.⟩ Víseno C. l. Dem⟨iph⟩oni. *praeterea v.* Demoph(o)on.

Demiter *nom. vir.* CORP. XI †281ᵇ (*Ravennae*) s(an)c(tu)s -r. *fort. i. q.* Demetrius.

Demittius *nom. vir. barb.* CORP. III 11926 (*in Raetia*) Doloceni -us sacerdos.

Demnaba *v.* Dennaba.

? **Demnosia.** HYG. fab. 90 p. 86, 27ᶜ *in catalogo Priami filiorum et filiarum.* *Wulff.*

Dēmō *cogn. mul. gr.*, Δημώ. CORP. VI 21320 Liciniae -ni. *praeterea v.* Demodes.

Dēmoanassa *v.* Demonassa.

Dēmocharēs, -is *nom. vir. gr.*, Δημοχάρης. *acc.* -en: *l. 31.* 1 VAL. MAX. 3, 8 ext. 4 *Demostrati* filius erat -es excellentis formae puer, animo eius (*i. Ephialtis Atheniensis*) flagrantissimo inhaerens amore. *fort. personae fictae; cf. Swoboda, PW. V 2850, 52.* 2 *Atheniensis*: SEN. dial. 5, 23, 3 -es ad illum (*i. Philippum regem*) Parrhesiastes ob nimiam et procacem linguam appellatus inter alios Atheniensium legatos venerat; ... Philippus 'dicite' inquit 'mihi, facere quid possim, quod sit Atheniensibus gratum'. excepit -es et 'te' inquit 'suspendere'. *cf. Kirchner, PW. IV 2863, 42.* 3 *Atheniensis, orator et rerum scriptor* (*cf. Swoboda, PW. IV 2863, 60*): CIC. de or. 2, 95 -es, quem aiunt sororis filium fuisse Demostheni. Brut. 286 -es autem, qui fuit Demostheni sororis filius, et orationes scripsit aliquot et earum rerum historiam, quae erant Athenis ipsius aetate gestae, non tam historico quam oratorio genere perscripsit. RVT. LVP. 1, 2 -is. 1, 20 -is. 4 *medicus Pyrrhi*: AMM. 30, 1, 22 Fabricius ... sciens, qua animi magnitudine -en vel, ut quidam scribunt, Niciam ministrum reppulerit regium *eqs.* *al.* Timochares; *cf.* GELL. 3, 8, 1 *sqq.*; *Münzer, PW. VI 1935, 56 sqq.* 5 *libertus et sectator Sex. Pompei* (*cf. Münzer, PW. IV 2867, 42*): SVET. Aug. 16, 3 *Octavianus* oppressus ex improviso a -e et Apollophane praefectis Pompei. *hypocoristico utitur* OROS. hist. 6, 18, 26 adversus Democham et Pompeium. 6 APVL. met. 4, 13 super quodam -e munus edituro gladiatorium. *ibid.* -is. 4, (18) 16 cum illo -e. *ibid.* -i. 4, 17.

Dēmochās *v.* Demochares *l. 36.*

Δημόκλεια *nom. mul. gr. pro cogn.* INSCR. graec. VII 1868 (*Thespiis, saec. II*) Φλ(αονίαν) -αν.

Dēmoclēs *nom. vir. gr.*, Δημοκλῆς; *cf.* Damocles. *auctor Vitruvii*: VITR. 7 praef. 14 de machinationibus *scripsit* -es (*H*, demodes *G*). *medicus, auctor Plinii*: PLIN. nat. 1, 12 *et* 13 ind. auctor. -e (*trad. etiam* demode, democlide; Democede *Hardouin, Brunn*; *sed cf. Wellmann, PW. V 132, 25*). 33—35 ind. auctor. -e.

Dēmoclīdēs *v.* Democles.

Dēmocoōn *nom. vir. gr.*, Δημοκόων. *nothus Priami*: HOMER. 373 -onta (demoph- *vel* demof- *codd.*; *cf. Il. Δ 499*). HYG. fab. 90 p. 86, 22 -on (*Schmidt*, demosthea *trad.*).

Dēmocratēs *nom. vir. gr.*, Δημοκράτης; *cf.* Damocrates. *acc.* -en: SCHOL. Pers. 3, 39; -em: *l. 59.* 1 CVRT. 6, 5, 9 (*a. 331 a. Chr.*) -es Atheniensis, qui maxime Macedonum opibus semper obstiterat ... gladio se transfigit. *cf. Kirchner, PW. V 134, 32.* 2 -es *philosophus, de quo* SCHOL. Pers. 3, 39 *historia fertur eadem atque alibi de Damocle* (*cf. p. 27, 77*). 3 -es *praefectus classi Tarentinae a. 210 a. Chr.*: LIV. 26, 39, 6. 27, 15, 15. 27, 16, 3. 4 *medicus, lib. M. Servili cos. a. 3* (*gr. etiam* Δαμοκράτης; *cf. M. Wellmann, PW. IV 2069, 16*): PLIN. nat. 1, 29 ind. auctor. 24, 43 scio -em medicum in valetudine Considiae M. Servili consularis filiae ... usum lacte caprarum. 25, 87 Servilius -es. 5 *rhetor*: AVG. rhet. 16 p. 146 -es praeceptor meus. 6 *cogn.*: CORP. VI 9071 (*periit*) Vlp(ius) -es.

Dēmocratia *nom. (cogn.) mul. gr.*, Δημοκρατία (-άτεια). CORP. VI 15392 Claudia -t⟨ia⟩. IX 3052 (*Interpromii*) -ae optim(ae) femin(ae).

Dēmocritēus, -ius *v.* Democritus.

Dēmocritus *nom. vir. gr.*, Δημόκριτος; *cf.* Damocritus. *plur.*: *p. 102, 83.* Di- *l. 73. p. 102, 84*; NOT. Tir. 115, 93 democretis (*cf. p. 103, 5*). 1 -us *Abderites, philosophus saec. V a. Chr.* (*cf. E. Wellmann, PW. V 135, 45 sqq.*; *Diels, Vorsokratiker³ II p. 10 sqq.*): LABER. mim. 72 -us A b d e r i t e s physicus philosophus (VITR. 9, 6, 3 COLVM. 1, 1, 7 CENS. nat. 4, 9. 15, 3 SOL. 3, 5 SCHOL. Hor. epist. 1, 12, 12 SCHOL. Iuv. 10, 47 HIER. chron. a. Abr. 1581. EXC. Barb. chron. min. p. 266 Frick Dim-. p. 268 Dicritus Abderus). CIC. ac. 2, 55 *sq.* 2, 73 quid loquar de -o? quem cum eo conferre possumus non modo ingenii magnitudine, sed etiam animi? 2, 121. 2, 125 -um *eligam cui assentiar*; semper enim ... studiosus nobilitatis fui. 1, 44 ut -us *dicit* in profundo veritatem esse demersam (*cf.* LACT. inst. 3, 28, 13. 3, 30, 6 epit. inst. 35, 4). fin. 5, 23. 5, 87 -us ... dicitur se oculis privasse, certe, ut quam minime animus a cogitationibus abduceretur (*cf.* Tusc. 5, 114 GELL. 10, 171 TERT. apol. 46, 11), patrimonium neglexit (*cf.* SEN. dial. 1, 6, 2. 7, 27, 5), agros deseruit incultos. Tusc. 1, 22. 42. 5, 104 nat. deor. 1, 107 div. 1, 131. 2, 57. 120 phil. frg. V 34 epist. 15, 6, 1. LVCR. 3, 371 -i ... viri (= 5, 622). 3, 1039 (*de suicidio*; *cf.* LACT. inst. 3, 18, 6 = epit. 34, 9). HOR. epist. 1, 12, 12 (*cf.* PORPH. SCHOL. *ad l.*). 2, 1, 194 si foret in terris, r i d e r e t -us (*cf.* PORPH. *ad l. et* 2, 1, 199 *sim.* SCHOL.; *praeterea cf.* CIC. de orat. 2, 235 SEN. dial. 4, 10, 5. 7, 27, 5. 9, 15, 2 IVV. 10, 34 CLAVD. 17, 90 SIDON. epist. 9, 9, 14 carm. 2, 171). HOR. ars 297 (PORPH. SCHOL. *ad l.*). VITR. 9 praef. 14 admiror etiam -i de rerum natura volumina et eius commentarium, quod ⟨in⟩scribitur χειροκμητων (*cf.* COLVM. 7, 5, 17 PLIN. nat. 24, 160). VAL. MAX. 8, 7 ext. 4. 8, 14 ext. 2. CELS. 2, 6 vir iure magni nominis -us. SEN. dial. 5, 6, 3. 9, 2, 3. 9, 13, 1 nat. 4, 9. 5, 2. 6, 20, 1. 7, 3, 2 -us quoque, subtilissimus antiquorum omnium. epist. 7, 10. 90, 32 *sq.* PETRON. 88, 3 MALL. THEOD. gramm. VI 589. GELL. 5, 3, 4 -us ... homo ante alios virtutis et philosophiae gratia venerandus (*cf.* 10, 17, 1). 10, 12, 1 -i, nobilissimi philosophorum. 10, 12, 6 *sqq.* APVL. apol. 27 Anaxagoram et Leucippum et -um et Epicurum ceterosque rerum naturae patronos. MIN. FEL. 19, 8 -us, quamvis atomorum primus inventor (*cf.* SCHOL. Hor. epist. 1, 12, 12). TERT. nat. 2, 2 anim. 12. 51 CENS. nat. 18, 8 SER. SAMM. 568 LACT. inst. 3, 23, 4 (= epit. 34, 3). 7, 6, 9 FILASTR. 114, 2 AMM. 15, 1, 4. 16, 5, 1. 28, 4, 34 COMMENT. Lucan. 6, 696 MYTHOGR. 2, 107. HIER. chron. a. Abr. 1616 -us moritur. AVG. epist. 118, 27 *sqq.* *appellatur* p h y s i c u s: LABER. *p. 101, 70* VARRO rust. 1, 1, 8 CIC. ac. 2, 14 div. 2, 30 de orat. 1, 49 VITR. 7 praef. 2. 9, 5, 4 MELA 2, 29 APVL. flor. 18 p. 87 SOL. 1, 54. 10, 10 AMBR. hex. 1, 1, 3 -us, cui plurimum de physicis vetustas auctoritatis detulit. AVG. c. acad. 3, 10, 23 MART. CAP. 6, 657; *auctor scriptorum physicorum et medicorum*: VARRO rust. 1, 1, 8 CELS. 2, 6 COLVM. 3, 12, 5. 6, 28. 8, 8, 6. 9, 14, 6. 11, 3, 2 -us in eo libro, quem Georgicon appellavit. 11, 3, 61. 64 -us in eo libro, qui graece inscribitur περὶ ἀντιπαθῶν. PLIN. nat. 1, 2 ind. auctor. (*item* 7—31. 33—35. 37). 2, 14 *et saepe.* GELL. 4, 13, 3 PALLAD. 1, 35, 7 GARG. MART. med. 35 MACR. somn. 1, 15, 6 MARCELL. med. 8, 42. 35, 19 PS. APVL. herb. 60 pr. THEOD. PRISC. phys. 3 CAEL. AVR. acut. 3, 14, 112. 3, 15, 120. 3, 16, 132. chron. 4, 1, 4 -o *philosopho*, si vere eius de elephantiacis conscriptus dicitur liber. ISID. orig. 17, 1, 1 rerum rusticarum scribendi sollertiam apud Graecos primus Hesiodus Boeotius humanis studiis contulit; deinde -us. *i u n g u n t u r* -o *vel o p p o n u n t u r*: Alcmaeon: CENS. nat. 5, 2. Anaxagoras: CIC. ac. 2, 14 Tusc. 5, 66 de orat. 3, 56 VITR. 7 praef. 2. 11. 9, 6, 3 APVL. apol. 27 CENS. nat. 5, 2. 6, 1 HIER. chron. a. Abr. 1517 AVG. epist. 118, 12. 23. Anaximenes: AVG. epist. 118, 23. Arcesilas: CIC. ac. 2, 14. Archytas: VARRO rust. 1, 1, 8. Aristoteles: VARRO rust. 1, 1, 8 CIC. fat. 39 VITR. 9 praef. 2 SEN. dial. 7, 27, 5. 10, 14, 5 TERT. anim. 15. 43 AMBR. hex. 1, 1, 3. Chrysippus: LACT. epit. 34, 9. Cleanthes: LACT. epit. 34, 9 HIER. epist. 52, 3, 5. Dicaearchus: TERT. anim. 15 LACT. inst. 3, 17, 34. 7, 7, 12. 7, 8, 8. 7, 13, 7 (*cf.* epit. 65, 6). Empedocles: CIC. ac. 2, 14. 118 fat. 39 CELS. 1 prooem. PLIN. nat 30, 9 TERT. anim. 15. 43 LACT. epit. 34, 9 HIER. chron. a. Abr. 1581. Epicurus: VARRO ling. 6, 39 CIC. ac. 1, 6 fin. 1, 18. 28. 2, 102 Tusc. 1, 82 nat. deor. 1, 69. 73. 93. 120 fat. 23. 46 div. 2, 76 VITR. 2, 2, 1 SEN. dial. 7, 27, 5 GELL. 5, 15, 8 (= AVDAX gramm. VII 323) APVL. apol. 27 TERT. anim. 15 IREN. 2, 14, 3 CENS. nat. 4, 9 ARNOB. nat. 2, 9 LACT. inst. 1, 2, 2. 3, 17, 23. 34. 7, 1, 10. 7, 3, 23. 7, 8, 8. 7, 13, 7 (*cf.* epit. 65, 6) ira 10, 33. 47 CHALC. comm. 215. 279 SCHOL. Hor. epist. 1, 12, 12 AVG. epist. 118, 28 *sq.* c. acad. 3, 10, 23. Gorgias: HIER. chron. a. Abr. 1581. Heraclides Ponticus: VARRO Men. 81. Heraclitus: CIC. div. 2, 133 valde Heraclitus obscurus, minime -us. fat. 39 SEN. dial. 9, 15, 2 PORPH. Hor. epist. 2, 1, 194 ARNOB. nat. 2, 10 HIER. chron. a. Abr. 1517 SIDON. epist. 9, 9, 14 carm. 2, 171 MACR. sat. 7, 14, 3 MART. CAP. 2, 213. Hippo: CENS. nat. 6, 1. 5. Hippocrates: CELS. 1 prooem. PLIN. nat. 30, 10 GELL. 17, 21, 18 HIER. chron. a. Abr. 1581 CAEL. AVR. acut. 3, 15, 120 BOETH. mus. 1, 1 ISID. orig. 8, 9, 2. Leucippus: CIC. ac. 2, 118 nat. deor. 1, 66 APVL. apol. 27 LACT. inst. 3, 17, 23 ira 10, 47 CHALC. comm. 203. Metrodorus: ARNOB. nat. 2, 9. Parmenides: CIC. ac. 2, 14. 118 TERT. anim. 43 CENS. nat. 6, 5 HIER. chron. a. Abr. 1581. Plato: CIC. ac. 2, 14 fin. 5, 50 Tusc. 4, 44. 55 div. 1, 80 Cato 23 de orat. 2, 194 orat. 67 VITR. 9 praef. 2 SEN. dial. 7, 27, 5 PLIN. nat. 30, 9 MART. *infra l. 83* RVFIN. gramm. VI 573 TERT. anim. 15 PORPH. *et* SCHOL. Hor. ars 295 ARNOB. nat. 2, 10 AMBR. hex. 1, 1, 3. Prodicus: HIER. chron. a. Abr. 1581. Protagoras (Abderites): APVL. flor. 18 p. 87 AMM. 22, 8, 3. Pythagoras: CIC. fin. 5, 50 Tusc. 4, 44. 55. 5, 66 div. 1, 87 Cato 23 de orat. 3, 56 VITR. 9 praef. 2. 9, 6, 3 CELS. 1 prooem. SEN. dial. 10, 14, 5 COLVM. 1 praef. 32 PLIN. nat. 24, 156. 30, 9 ARNOB. nat. 2, 10 AMBR. hex. 1, 1, 3 HIER. epist. 52, 3, 5. 60, 4, 2 AVG. epist. 118, 23 SIDON. carm. 2, 171. Socrates: CIC. ac. 2, 14 div. 1, 87 SEN. epist. 79, 14 GELL. 17, 21, 18 TERT. anim. 15 HIER. epist. 60, 4, 2. Strato: CIC. ac. 2, 121 TERT. anim. 15. 43. Thales: VITR. 7 praef. 2. 9, 6, 3 ARNOB. nat. 2, 10 MART. CAP. 2, 213. Theophrastus: VARRO rust. 1, 1, 8 SEN. dial. 10, 14, 5 PLIN. nat. 15, 136. 25, 14. Xenocrates: CIC. Cato 23 HIER. epist. 52, 3, 5. Xenophanes: CIC. ac. 2, 14 VITR. 7 praef. 2. 9, 6, 3 TERT. anim. 43. Xenophon: VARRO rust. 1, 1, 8. Zeno: SEN. dial. 10, 14, 5 MART. *infra l. 83* LACT. epit. 34, 9 HIER. epist. 52, 3, 5 chron. a. Abr. 1581. *praeterea cf.* CIC. ac. 2, 118 nat. deor. 1, 25 *sqq.* div. 1, 5 LACT. ira 10, 47 RVFIN. Clement. 8, 15 MACR. somn. 1, 14, 19 MART. CAP. 2, 213 SIDON. carm. 2, 171 *sqq.* *plur.*: MART. 47, 1 -os, Zenonas inexplicitosque Platonas. 2 EXC. Barb. chron. min. p. 270, 8 (Frick) Dimocritus alius philosophus, *Athe-*

[*Reisch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

niensis. 3 *alii*: CIC. Att. 6, 1, 13 tum, cum -o tuo ⟨cum⟩ locutus sum. CIC. epist. 13, 78, 1 -us Sicyonius non solum hospes meus est, sed etiam, quod non multis contigit, Graecis praesertim, valde familiaris. MARTYROL. Hier. pr. Kal. Aug. in Africa civit(ate) Sinnada: Democreti (*Bern.; sim. Ept. Wiss.*). CORP. XIV 250 IV 21 (*Ostiae; a. 152*) L. Iulius -us. XII 4582, 1 (= 6017; *Narbone*) ⟨D⟩emoc⟨rito⟩? III.14775 (*in Dalmatia*) -o fa⟨...⟩. 14808 (*ibid.*) Q. Lucio Demo⟨crito⟩ ... Q. Lucius ⟨De⟩mocritus patr⟨i⟩. *adi.* **Dēmocritēus** (*codd. etiam* -ius; *v. infra*) -a, -um (*Δημοκρίτειος*). *abs.*: CIC. fin. 4, 13 Epicurum, in physicis quidem, -eum (-tum *codd.*) puto Tusc. 2, 52 de Anaxarcho -io (nat. deor. 3, 82 -eum [-tum *B*]). nat. deor. 1, 73 in Nausiphane -eo. *plur.*: CIC. de orat. 1, 42 -ii (-ti *M*, -tici *J*) ceterique ... physici. Tusc. 1, 82 -ii (-tici *codd.*). *ntr. pl.* Democritea: CIC. fin. 1, 17 -ea dicit *Epicurus* (-te adicit *vel* -to adicit *codd.*). nat. deor. 1, 73 div. 2, 32.

Dēmodamās *nom. vir. gr., Δημοδάμας. geographus Milesius* (*cf. Schwartz, PW. IV 2868*): PLIN. nat. 1, 6 ind. auctor. -ante. 6, 49 -as (demonas *sim. codd.*), Seleuci et Antiochi regum dux, quem maxime sequimur in his (*cf.* SOL. 49, 5 MART. CAP. 6, 692).

Demodes *nom. dub. figuli in vasculis Gallicis.* CORP. XII 5686, 305 -es. XIII 10010, 768 -es f(ecit) *et* Demo. f. (*cf. adn.*). *praeterea v.* Democles.

Dēmodicē *nom. mul. gr., Δημοδίκη.* HYG. astr. 2, 20 Crethea *filium Aeoli* ... habuisse -en uxorem, quam alii Diadicen (bya- *MR*; Ladicen *Bursian*) dixerunt. *cf. Jessen, PW. IV 2868, 41. praeterea cf.* Demoditas.

? **Dēmoditas** *nom. mul. gr. corrupt.* HYG. fab. 170 p. 33, 2 (*in catalogo Danaidum*) -as (Democlia *Bursian*, Demodice *Schmidt*).

Dēmodocus *nom. vir. gr., Δημόδοκος.* 1 *vates Phaeacum* (*cf. Wagner, PW. IV 2869*): VALG. carm. frg. 2 *canit* dulcior ut numquam Pylio profluxerit ore Nestoris aut ⟨doc⟩to pectore Dem⟨odoci⟩ (*suppl. Keil*). OV. Ib. 272 Thamyrae -ique caput *sc. oculis privatum* (*cf.* SCHOL. *ad l.*). AVSON. 452. 2 *Troianus*: VERG. Aen. 10, 412 hic (*i. Halaesus*) mactat Ladona Pheretaque -umque.

Demogeta *nom. barb.* CORP. XII 4160 (*inter Nemausum et Sextantionem*) -a.

Dēmoleōn *nom. vir. gr., Δημολέων. centaurus*: OV. met. 12, 356 -on. 368 in -onta. *iuvenis a Theseo e Labyrintho liberatus*: SERV. auct. Aen. 6, 21 (-ion *cod.*). *comes Herculis*: HYG. fab. 14 p. 49 (*in Argonautis*). *al.* Deileon, *q. v.*

Dēmoleos *nom. vir. gr., Δημόλεως* (?). *Argivus, ab Aenea necatus*: VERG. Aen. 5, 260 loricam, quam -o detraxerat. 5, 265 -os (-us *M*; *sed* -os *etiam* QVINT. inst. 8, 4, 25) cursu palantes Troas agebat. CORIPP. Ioh. 1, 180 -um.

Dēmō(n) *v.* Daëmon.

Dēmōnassa *nom. mul. gr., Δημώνασσα* (*Δημοάνασσα*). *cf. Bethe, PW. V 143.* 1 *filia Amphiarai*: ACC. trag. 299 (*ex Epigonis*) quid istuc, gnata unica, est, -a, obsecro. 2 HYG. fab. 14 p. 45, 11 Eurydamas *Argonauta* Iri et -ae filius (*cf.* p. 45, 14). 3 HYG. fab. 71ᵃ p. 78, 9 Aegialeus Adrasti filius ex Demoanassa (*sic cod.*). 4 HYG. fab. 97 p. 90, 26 Philocteta Poeantis et -ae filius. *cf.* 102 p. 94, 17.

Dēmōnax *nom. vir. gr., Δημῶναξ.* TAC. ann. 11, 9 -acte praefecto *Armeniae. cf. Stein, PW. V 144, 33. cogn.*: INSCR. Notiz. degli scavi 1912 p. 89 (*Romae*) L. Marcius -x.

Dēmonēs *v.* Daemones.

Dēmonīcus *nom. vir. gr., Δημόνικος.* GLOSS. III 491, 77 -us plebis victor. CIC. Att. 15, 3, 1 tabula -i quod tibi curae est, gratum.

Dēmonnēsus *insula Propontidis; gr. Δημόνησος* (*etiam plur. de compluribus insulis*). PLIN. nat. 5, 151 contra Nicomediam -os (-onea). *cf. Oberhummer, PW. V 144 sub* Demonesoi.

Dēmonstratus *v.* Demostratus.

Dēmophilē *nom. mul. gr., Δημοφίλη.* 1 *Danais*: HYG. fab. 170 p. 33 -e. 2 *nom. Sibyllae Cumanae v. Onom. II 744, 12.*

Dēmophilia *nom. mul. gr., Δημοφιλία.* COD. Iust. 3, 31, 9 (*a. 294*) -ae.

Dēmophilus *nom. vir. gr., Δημόφιλος* (*etiam* CORP. VI 1508c); *cf.* Damophilus. *in codd. etiam* -fil-. *nom.* -os *l. 70. voc.* -e: TER. MAVR. 2366. 1 *poeta comicus*: PLAVT. Asin. 11 -us scripsit, Maccus vortit barbare. *cf. Kaibel, PW. V 146, 54.* 2 VITR. 7 praef. 14 minus nobiles multi praecepta symmetriarum conscripserunt, uti Nexaris, Theocydes, -os *alii. cf. Fabricius, PW. V 147, 61.* 3 *pictor*: PLIN. nat. 35, 61 -um Himeraeum. *cf. O. Roßbach, PW. V 147, 68.* 4 *episcopus Arianus saec. IV*: HIL. op. hist. frg. 3, 29 -us episcopus a Beroe (*in Thracia*). EPIST. Pontif. 212 (Lucif. epist. 7 p. 329, 28). AMBR. epist. 12, 1 -us dirum perfidiae caput. fid. 1, 6, 45 MAXIMIN. c. Ambr. 83. 88. 140 CASSIOD. hist. 5, 20. 7, 29. 9, 10. 22. 5 *cogn. vir.*: CORP. VII 4297 (*in Pannonia sup., saec. III*) Aur(elius) -us libert(us).

Dēmophōn, Dēmophontēs *v.* Demophoon.

Dēmophoōn *nom. vir. gr., Δημοφόων* (*Δημοφῶν*; *cf. Knaack, PW. V 148*). *forma contracta* -phon: SERV. Aen. 1, 100 *circumflexus* est in ultima syllaba nominativi, ut -phōn, -phōntis (*Schoell*; -foon *vel* -foôn *eqs. codd. cf. etiam* 6, 173 [-fon, -fontis *F*]); *cf. p. 104, 13 sq. 16. 18; apud poetas haud in usu est. in codd. traditur nonnumquam* -fon, -foon. SERV. Aen. 2, 41 omnia in ʻoonʼ exeuntia tertiae sunt declinationis ut Laocoontis, -tis. *voc.* -oōn (*de prosodia cf. l. 5*). *acc.* -onta: *l. 7. 9. 14. 16*; -ontem: *l. 7. 12. 16.* 1 *filius Thesei. descruit Phyllida uxorem* (*cf. Knaack, PW. V 149, 24*): CVLEX 131 cui (*i. Phyllidi*) -on aeterna reliquit perfidiam lamentandi mala — perfide multis, perfide, -on, et nunc dicende puellis (OV. rem. 597). PROP. 2, 24b, 44 -on. OV. epist. 2, 1 -on (2, 25. 107. 147 ars 2, 353. 3, 459). 2, 98 -onta. SERV. *et* SCHOL. Verg. Bern. ecl. 5, 10 -ontem. (= MYTHOGR. 1, 159. 2, 214). SERV. auct. *et* SCHOL. Verg. Medic. ecl. 10, 66 -onta. HYG. fab. 59 p. 60 -on *et* -ontis. 243 p. 136 -onta. *praeterea*: AMPEL. 15, 5 Demophontes. IVST. 2, 6, 15 -on. DARES 19 Thesidas Demop⟨hoontem et Acam⟩antem et Anium (*corr. Dederich*). 26 Thesidas Acamantem et -ontem. DICT. 1, 14. 5, 13. 6, 2. SERV. auct. Aen. 2, 262 Acamas, -phontis (-foontis *C*) filius. HYG. fab. 48 p. 72 -on. MYTHOGR. 1, 204 -onta. HIER. chron. a. Abr. 835 -phon. EXC. Barb. chron. min. p. 296 Frick Dimofus. 2 *v.* Democoon. 3 VERG. Aen. 11, 675 -onta *a Camilla occisum.* 4 CVRT. 9, 5, 28 -phontem *vatem Alexandri.* 5 *dux Antiochi a. 162 a. Chr.*: VVLG. II Macc. 12, 2 -phon (-fon *Amiat.*). 6 *nom. fict. amici* PROP. 2, 22, 2 -on. 2, 22, 13 -on. *cf. Knaack, PW. V 153. praeterea v.* Demiphon.

Demorus *nom. martyris.* MARTYROL. Hier. pr. Non. Mai. -i (*Bern., Ept.*; domori *Wiss.*).

Δῆμος *pro cogn.* INSCR. graec. Rom. Cagnat I 1246 (*in Aegypto*) *Γαΐου Αὐρηλίου Δήμου στρατιώτου.*

Demosc(...) *nom. inc. in tegula Bruttia*: CORP. X 8041, 11.

Dēmosthea *v.* Democoon.

Dēmosthenēs *nom. vir. gr., Δημοσθένης. scribitur* -stenes *saepe in codd.; in titulis* (*cf. infra*): CORP. VI 6296. XV 2798 (XIII 10002, 181). X 557, 2, 19. XIII 1841. III 14409; *p. 106, 10.* Di- *l. 64. de declinatione*: CHAR. gramm. I 41 -ης, -ους, -es, -is (PRISC. gramm. III 3). *genet.* -is; *sed* -i: CIC. de orat. 1, 88 (*sic M*[1]*m pars*, -is *ceteri*). 2, 95 (*cf.* Brut. 286). opt. gen. 6. 14 (-is: CIC. opt. gen. 21 Tusc. 4, 44) IVL. VAL. 2, 15 *A P* (-is *T, Kübler*); *cf.* PRISC. gramm. II 246 frequentissime veteres dativum proferunt pro genetivo ... -i ... pro ... -is. *dat.* -i; *sed* -e: CORP. VI 11800 *p. 105, 83. de acc.* -em *et* -en *codicum ratio sibi non constat; in vetustissimis* -en: FRONTO p. 28, 12 N. OROS. hist. 2, 14, 16 *L saec. VI/VII* (*et PR*). 3, 23, 15 *L* (*et rell.*) HIER. epist. 49, 13, 3 *E saec. VII.* -em: IVL. VAL. 2, 18 *T saec. VII/VIII. voc.* -es: RVT. LVP. 1, 11. *de prosodia*: DON. gramm. IV 370 epitritus tertius ex tertia brevi et tribus longis temporum septem ut -es. *notatur* Demosth.: *p. 105, 81.* 1 *dux Atheniensium in bello Peloponnesiaco* (*cf. Swoboda, PW. V 162*): IVST. 4, 4, 11. 4, 5, 2 *sqq.* OROS. hist. 2, 14, 16. 19. 21 *sq.* 2 *orator celeberrimus saec. IV a. Chr.* (*cf. Thalheim, PW. V 169*): Q. CIC. pet. 3 CIC. de orat. 1, 88. 2, 95 (*cf.* Brut. 286). 3, 71. 213 (*de re cf.* VAL. MAX. 8, 10 ext. 1 PLIN. epist. 2, 3, 10. 4, 5, 1 HIER. epist. 53, 2, 2). Brut. 121 lectitavisse Platonem studiose, audivisse etiam -es dicitur — idque apparet ex genere et granditate verborum (*cf.* orat. 15 off. 1, 4 QVINT. inst. 12, 2, 22 TAC. dial. 32 GELL. 3, 13 APVL. apol. 15). 191. 289 orat. 27. 133. 136. 151 opt. gen. 19 *sq.* Att. 2, 1, 3 fin. 5, 5 Tusc. 3, 63. 4, 44. 5, 103 (*cf.* PLIN. epist. 9, 23, 5 SCHOL. Pers. 1, 28) div. 2, 96. 118 (*cf.* MIN. FEL. 26, 6) off. 2, 47 RVT. LVP. 1, 1 *al.* NEP. Phoc. 2, 2 *sq.* PROP. 3, 21, 27 persequar aut studium linguae, -is arma (PETRON. 5 v. 14 ingentis quatiat -is arma). SEN. contr. 7, 3, 4. 7, 4, 8 contr. exc. 7, 3 suas. 2, 14 VAL. MAX. 3, 4 ext. 2. 7, 3 ext. 5. 8, 10 ext. 1. MELA 2, 109 Calauria ... leto -is nobilis. PLIN. nat. 7, 110 QVINT. inst. 1, 11, 5 *et passim.* PLIN. epist. 4, 7, 6. 7, 30, 4. AVR. Fronto p. 28 N. facilius quis Phidian, facilius Apellen, facilius denique ipsum -en imitatus fuerit aut ipsum Catonem, quam hoc tam effectum et elaboratum opus. MARCELL. dig. 1, 3, 2 -es orator (GELL. 17, 21, 31 IVST. 11, 2, 7. 13, 5, 9 HIER. epist. 58, 5, 2 chron. a. Abr. 1657. 1670 OROS. hist. 3, 16, 1. 3, 23, 15 PROSP. chron. I p. 397, 215 ISID. orig. 1, 40, 7; *cf. etiam* QVINT. 12, 1, 14; *l. 82 et p. 105, 33*). GELL. 1, 5, 1. 1, 8, 3 -e rhetore (HIER. epist. 49, 13, 3. EXC. barb. chron. min. p. 268 Frick Dimosthenus ritor [p. 270]. *de re apud* GELL. *narrata cf.* MACR. sat. 2, 2, 11). 2, 27 *al.* TERT. apol. 11, 15 SPART. Sept. Sev. 21, 2 IVL. VAL. 2, 9 *sqq.* DON. Ter. Phorm. 68. AMM. 30, 1, 23 -es, perpetuum Graeciae decus. 30, 4, 5 SERV. Aen. 3, 14 (= MYTHOGR. 1, 123). 4, 233 FVLG. serm. ant. 16 HIER. adv. Rufin. 2, 25 MACR. sat. 4, 4, 2. 5, 21, 8. 6, 6, 15 ISID. orig. 5, 39, 21. *princeps oratorum*: CIC. de orat. 1, 260 illum, cui sine dubio summa vis dicendi conceditur, Atheniensem -em. Brut. 35 nam plane quidem perfectum *oratorem* et quoi nihil admodum desit -em facile dixeris *eqs.* 141 quo genere (*i. sententiarum ornamentis et conformationibus; cf. etiam* QVINT. inst. 9, 1, 39) quia praestat omnibus -es, idcirco a doctis oratorum est princeps iudicatus (opt. gen. 4, 13 QVINT. inst. 6, 3, 1. 10, 1, 76. 12, 2, 22). 290 haec cui contingant, eum scito Attice dicere, ut de Pericle audimus, ut de Hyperide, de Aeschine, de ipso quidem -e maxume. orat. 6. 23. 104. 110 -es ... nihil Lysiae subtilitate cedit, nihil argutiis et acumine Hyperidi, nihil lenitate Aeschini et splendore verborum. opt. gen. 6 nemo est orator, qui -i se similem nolit esse. VAL. MAX. 8, 7 ext. 1. PLIN. nat. 33, 25 -es, summus Graeciae orator (QVINT. inst. 12, 10, 26 APVL. apol. 15. *cf.* SATVRN. dig. 48, 19, 16, 6 maximus apud Graecos orator -es). QVINT. inst. 10, 1, 76 longe princeps -es ac paene lex orandi fuit (*cf.* PLIN. epist. 9, 26, 8

[Reitsch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

-es ipse, illa norma oratoris et regula). 10, 2, 24 longe perfectissimus Graecorum -es, aliquid tamen aliquo in loco melius alii (plurima ille). 12, 10, 23 quid denique -es? non cunctos illos (*i. x oratores*) tenues et circumspectos vi, sublimitate, impetu, cultu, compositione superavit? *eqs.* TAC. dial. 25 inter Atticos oratores primae -i tribuuntur, proximum autem locum Aeschines et Hyperides et Lysias et Lycurgus obtinent. APVL. apol. 15 -en vero, primarium dicendi artificem. RVFIN. gramm. VI 566 eloquium summi -is. AVG. c. Cresc. 2, 1, 2 -es, clarissimus oratorum. *cf. etiam infra l. 31.* *item exemplar optimi oratoris:* CIC. Tusc. 1, 10 nec, quoniam apud Graecos iudices (*i. Minoa et Rhadamanthum*) res agatur, poteris adhibere -en. LACT. inst. 5, 2, 15 quis eum -es poterit ab impietate defendere? *cum -e comparantur vel simul commemorantur:* Aeschines: CIC. de orat. 2, 94. 3, 28 suavitatem Isocrates, subtilitatem Lysias, acumen Hyperides, sonitum Aeschines, vim -es habuit. Brut. 285. 290 *p. 104, 76.* orat. 26. 29. 57. 110 *p. 104, 78.* 235. opt. gen. 14 converti ... duorum eloquentissimorum nobilissimas orationes ... Aeschini et -i (*cf.* HIER. epist. 57, 5, 2 *sq.; etiam* SIDON. epist. 2, 9, 5). QVINT. inst. 5, 13, 42 *al.* TAC. dial. 15. 25 *l. 5.* PLIN. epist. 1, 20, 4. 9, 26, 11 IVL. VICT. rhet. 24 p. 443 HIER. adv. Rufin. 1, 16 AVG. c. Cresc. 2, 1, 2. SIDON. epist. 4, 3, 6 ut Aeschines blanditur, ut -es irascitur. Antiphon, Aristogiton: QVINT. inst. 12, 10, 23. (M. Tullius) Cicero: *cf. Onom. II 431, 60; praeterea:* QVINT. inst. 2, 5, 16. 3, 8, 65. 9, 2, 62. 10, 1, 108 mihi videtur M. Tullius ... effinxisse vim -is, copiam Platonis, iucunditatem Isocratis. 12, 1, 15 TAC. dial. 37 GELL. 13, 1, 6. 15, 28, 6 AQVILA rhet. 30 p. 31. 34 p. 32. 48 p. 37 LAMPR. Alex. 62, 3. AVSON. 407, 3 enthymemata -is aut opulentiam Tullianam. HIER. epist. 29, 1, 3. 57, 13, 2. 58, 5, 2. 130, 6. 147, 5 ubi mare illud eloquentiae Tullianae? ubi torrens fluvius -is? in Gal. lib. 3 praef. praef. Vulg. Is. c. Ioh. 12 PAVL. NOL. epist. 16, 6 MACR. sat. 4, 4, 13 BOETH. in Porph. comm. sec. 3, 2 p. 205, 6; *ut principes oratorum:* QVINT. inst. 6, 3, 2 alter Graecae, alter Latinae eloquentiae princeps. 10, 1, 105. 12, 10, 54 praestantissimos oratores. 12, 11, 26. IVV. 10, 114 eloquium aut famam -is aut Ciceronis incipit optare. TAC. dial. 25. HIER. epist. 52, 8, 3 -es tibi (*i. Ciceroni*) praeripuit, ne esses primus orator, tu illi, ne solus. MART. CAP. 5, 429 (*celatis nominibus*). SIDON. epist. 8, 2, 2 alterum te ut -em, alterum ut Tullium nunc statuis consecrare. Demades: CIC. orat. 90 Lysias satis *facetus* et Hyperides, Demades praeter ceteros fertur, -es minus habetur; quo quidem mihi nihil videtur urbanius *eqs.* SIDON. epist. 8, 1, 2. Dinarchus: CIC. de orat. 2, 94. Gracchi: HIER. epist. 58, 5, 2. Homerus: QVINT. inst. 10, 1, 24 cum Ciceroni dormitare interim -es (*cf.* 12, 1, 22), Horatio vero etiam Homerus ipse videatur. TAC. dial. 12. CASSIOD. gramm. VII 214. VEN. FORT. carm. 8, 1, 3. Hyperides: CIC. de orat. 1, 58. 2, 94. 3, 28 *supra l. 14.* Brut. 138 cum tamen spisse atque vix ut dudum ad -em et Hyperiden, sic nunc ad Antonium Crassumque pervenimus. 285. 290 *p. 104, 76.* orat. 90 *l. 38.* 110 *p. 104, 78.* ac. 1, 10 PLIN. epist. 1, 20, 4 TAC. dial. 16. 25 *supra l. 5.* Isaeus: QVINT. inst. 12, 10, 22. Isocrates: CIC. de orat. 3, 28 *supra l. 14* orat. 235 QVINT. inst. 10, 1, 108 *supra l. 24* AQVILA rhet. 21 p. 29. Lycurgus: CIC. de orat. 2, 94 QVINT. inst. 12, 1, 23 TAC. dial. 25 *l. 5.* Lysias: CIC. de orat. 3, 28 *supra l. 14* Brut. [66]. 285 orat. 90 *l. 38.* 110 *p. 104, 78.* 226. opt. gen. 10 ita fit, ut -es certe possit summisse dicere, elate Lysias fortasse non possit. QVINT. inst. 9, 4, 17 PLIN. epist. 1, 20, 4 TAC. dial. 25 *supra l. 5* HIER. epist. 58, 5, 2. Pericles: CIC. Brut. 290 *p. 104, 76.* Plato: COLVM. 1 praef. 30 QVINT. inst. 9, 4, 17. 10, 1, 108 *supra l. 24* HIER. epist. 53, 4, 2; *p. 104, 46.* *praeterea de oratore agunt:* CIC. Brut. 142 -em ferunt ei qui quaesivisset, quid primum esset in dicendo, actionem; quid secundum, idem et idem tertium respondisse (*cf.* orat. 56; *p. 106, 18; sed* QVINT. inst. 11, 3, 6 IVL. VICT. rhet. 24 p. 440 *idem de pronuntiatione narrant*). orat. 234 quasi vero Trallianus fuerit -es! *eqs.* VAL. MAX. 8, 10 ext. 1 in -e magna pars -is abest, quod legitur potius quam auditur. QVINT. inst. 6, 2, 24. 6, 3, 21 PLIN. epist. 1, 2, 2 HIER. adv. Rufin. 1, 17. *nota formam graecam:* CIC. Att. 15, 1^b, 2 si recordabere -ους fulmina, tum intelleges posse et ἀττικώτατα gravissime dici. *adi. v. p. 106, 15.* 3 -es *adulter Iuliae Augusti filiae:* MACR. sat. 1, 11, 17. 4 INSCR. graec. Rom. Cagnat III 500 (*Oenoandis*) II 52 Γαίου ⟨Ἰου⟩λίου -ους, ὃς ἐγένετο χειλίαρχος λεγεῶνος Σιδη(ρᾶς) καὶ ἔπαρχος εἴλης ἑβδόμης Φρυγῶν, ἐπίτροπος αὐτοκράτορος Τραιανοῦ ἐπαρχείας Σικελίας καὶ τῶν συντελουσῶν νή[σ]σων καὶ μετὰ τοῦτο Λυκιάρχης. *cf.* 487 *c. adn.* 5 COD. Iust. 5, 12, 26 (*a. 294*) -i. *cf.* 6, 2, 11. 6, 36, 6. 7, 33, 9. 6 -es *praefectus praetorio a. 521:* COD. Iust. 6, 22, 8 (*cf.* 7, 62, 34). *a. 529:* COD. Iust. 1, 2, 21 pr. *et passim. fort. idem:* NOVELL. Iust. 166 tit. Φλάβιος Θεόδωρος Πέτρος -ης ὁ μεγαλοπρεπέστατος, ἔπαρχος τῶν ἱερῶν πραιτωρίων καὶ ἀπὸ ἐπάρχων τῆς βασιλίδος πόλεως καὶ ἀπὸ ὑπάτων. 7 *medicus:* ORIBAS. syn. 8, 42 *sq.* Demostenus (*sic; vel* dim-). 8 *nom. et cogn. vir. in titulis:* CORP. VI 395 P. Terentius -es (*cf.* 27176). 471 (*a. 68*) C. Murdius -es. 631 (*a. 177*) -es manicarius (*sc. gladiator*). 3997 (*in monum. Liviae*) Iulia Helpis Demosth(enis), *sc. uxor,* -es ostiar(ius) curator. 4264 (*ibid.*) M. Antoni -is. 6296 (*in columbario, saec. I periit*) Demostenes insularius. 11800 filio -e (*sic*) fecit *eqs.* 14216 L. Calpurnio -i conliberto. 16156 Cn. Cornelio -i. 24756 Pontia Tertulla -is. 25356 (*periit*) Ragonia Apron. -en (*sic*) coniugi. 28336 Q. Varinius Q. l. -es 34673 ⟨D⟩emosthene⟨..⟩. XV 2798 (*in amphora*) Demoste(...) (*cf.* XIII 10002, 181 Demosten.). XIV 651 (*Ostiae*) M. Aurel. -es. IX 559 (*Venusiae*) Q. Publicius -es. X 557 (*Salerni*), 2, 19 L. Appuleius L. l. -tenes (*trad.*). 597 (*ibid.*) Sex. Helenius Sex. l. -es. 8046, 27 (*in tegula Sarda*) C. Vehili -is. XI 3835 (*Veis*) T. Flavio Aug. l. -i. 6971 (*Lunae*) ⟨L.?⟩ Tettio -i. 4794 (*Narbone, periit*) L. Fabius L. l. -t⟨h⟩enes. XIII 1841 (*Luguduni*) Aurelius -tenes veteranus. III 14409 (= 12390; *in Moesia inf.*) Demosten(es). INSCR. Jahresh. d. österr. Inst. 1909 Beibl. p. 188 (*in Dalmatia*) Demoste⟨nes F⟩ilippu. CONST. veteran. 9 p. 1959 (*a. 71*) ext. 33 Ti. Claudi -is Laudic(eni). INSCR. graec. III 1031. 1052. 1128. 1129. VII 2237. 2241. XII 5, 789. INSCR. ephem. epigr. IX 338 (*in prov. Tarraconensi*) L. Fulvio (mul.) l. -i. CORP. VIII 21105 (*Caesareae Mauret.*) C. Terentiu⟨s Demo⟩sthenes ... medicus ocula⟨r(ius)⟩. *adi.* **Dēmosthenicus,** -a, -um (Δημοσθενικός), *ad oratorem pertinens:* AQVILA rhet. 40 p. 34 -um versum. *absol.:* PORPH. Hor. ars 102 hoc -um est. AVSON. 191, 19 et -um, quod ter primum ille vocavit (*sc. actionem; cf. p. 105, 58*). *adv.* **Dēmosthenicē:** PRISC. gramm. III 88 Demosthenes -e dixit. **Dēmosthenīānus,** -ē, *nom. et cogn. vir. et mul. gr. l. 24.* CORP. VI 4173 (*in monum. Liviae*) Meropi Ti. et Aug(ustae) l. Demosth(eniano). XII 2181 (*inter Viennam et Gratianopolim*) Sext. Solli -i Sollia -e filia. III 411 (*Smyrnae, a. 139*) Α. Ἀτάνιος Φλαούιος Δημοσθενιανός.

Dēmosthenīānus, -ē, Dēmosthenicus, -ē *v.* Demosthenes.

Dēmostratus *nom. vir. gr.,* Δημόστρατος. Demonst- *v. l. 31.* 1 *Atheniensis:* VAL. MAX. 3, 8 ext. 4. *cf.* Demochares *p. 101, 17.* 2 *Cn. Otacili Nasonis lib.:* CIC. epist. 13, 33. 3 *auctor Plinii, saec. I:* PLIN. nat. 1, 37 ind. auctor. 37, 34. 85 *sq. cf. M. Wellmann, PW. IV 2080, 58 sub* Damostratos. 4 -us Petilianus, *defensus a Frontone:* FRONTO p. 111, 15 N. Demonstrato (*fortasse m.² demostrato corr.*) Petiliano (*ar.* Psallano?). p. 111, 16 *et* 137, 18 -o. *idem videtur esse* INSCR. graec. III 676 Τιβ. Κλ(αύδιος) -ος; *cf.* 679. 907. 1283 *et Stein, PW. V 192.* 5 *cogn. in titulis:* INSCR. graec. XIV 1105 (*Romae*) Μ. Αὐρήλιον -ον Δαμᾶν (*idem* PAPYR. Britann. III 1178, 51 [*a. 194*]). CORP. V 6880 (*in Alpe Poenina*) T. Macrinius -us. INSCR. graec. III 488 (*aet. Hadriani*) Σαλουστιανὸς -ος Φλυεύς (*cf.* 1186).

Dēmotelēs *nom. vir. gr.,* Δημοτέλης; *cf.* Damoteles. 1 *auctor Plinii:* PLIN. nat. 1, 36 ind. auctor. -e. 36, 79 -es (36, 84). *cf. Schwartz, PW. V 135.* 2 *Lacedaemonius:* CASSIOD. Ios. antiq. 12, 5 p. 145 Bas. Dimotelis (*nomin.*); *sed* 13, 8 p. 172 *vertitur* 'ab omni populo'.

Dēmotiō(n) *nom. vir. gr.,* Δημοτίων. HIER. adv. Iovin. 1, 41 -onis Areopagitarum principis (*aet. belli Lamiaci*).

Demylās *nom. vir.* CORP. VI 17470 -as (*gr.* Δημύλας *vel* -ᾶς; *cf. adn.*).

Den(...) *nom. inc. in vasculo Gallico* CORP. XIII 10010, 769.

Denaba *opp. regionis Moab* דִּנְהָבָה, *gr.* Δενναβά (LXX). *cf. Encycl. bibl. I 1103 sub* Dinhabah; *Benzinger, PW. IV 2084 sub* Danaba 2. VVLG. gen. 36, 32 Bela filius Beor, nomenque urbis eius -a (I par. 1, 43. HIER. interpr. Iob 42, 47 Lag. Dennaba. LIB. geneal. chron. I p. 173, 282 Demnaba). ITIN. [Silv.] 13, 2 Carneas autem dicitur nunc civitas Iob, quae ante dicta est Dennaba in terra Ausitidi, in finibus Idumaeae et Arabiae. HIER. nom. hebr. p. 5, 13 Dennaba iudicium afferens (59, 19 Dennaba iudicium ferens). sit. et nom. p. 114, 31 *sqq.* Dannaba (Δαναβᾶ EVSEB.) civitas Balac filii Beor regis Edom, post quem regnavit Iob (licet mihi longe aliter videatur). et est usque hodie villa Dannaia (Δαννεά EVSEB.) in octavo miliario Areopoleos pergentibus Arnonem, et altera Dannaba super montem Fogor in septimo lapide Esbus (*de hoc opp. cf. Benzinger l. l. sub* 3).

†**Dēnārum** *nom. corrupt.:* STAT. silv. 3, 5, 104 -umque lacus medicos Stabiasque renatas (Aenarum *Vollmer, alii alia temptaverunt; cf. adn. Klotzii in edit. secunda*).

Denatē *cogn. mul. gr.?* CORP. X 2895 (*Puteolis*) Iúliae Phaénusae et -en(i?) uxorí.

Dencuus *nom. vir. barb.* INSCR. christ. Brit. 99 (*saec. V—VI*) Evali fili -ui.

Denda *opp. Illyrici prope Epidamnum.* PLIN. nat. 3, 145 in ora vero -a civium Romanorum, Epidamnum colonia.

Dendras *cogn. mul. gr.,* *Δενδρᾶς; *cf.* Dendre, Dendrio. CORP. VI 11969 Antonia -as.

Dendrē *cogn. mul. gr.; cf.* Dendras, Dendrio. CORP. VI 10517 (*periit*) Acilia -e.

Dendrio *nom. vir. gr.,* Δενδρίων; *cf.* Dendras, Dendre. CORP. VI 26034 Scriboniae Daphnidi fec(it) -o fil(ius).

Dendrophorus *cogn. Silvani v. vol. V p. 523, 46.*

?**Denea** *nom. mul. barb. pro nom. gent.?* CORP. II 1042 (*in Baetica; periit*) -ae M. f. Speratae.

Deneccutia, Denegot(h)ia *v.* Dinogetia.

Denersis *prov. Italiae.* RAVENN. p. 248, 5 provincia Spolitium Saucensis, item provincia -is, item provincia Apulia (*cf. adn.*). Guid. p. 502, 14 provincia Dardensis.

[**Denio** CORP. III 2847 *v.* Dento *p. 108, 30.*]

Denna. 1 *opp. Aethiopiae.* PLIN. nat. 6, 179. 2 *v.* Danna.

[*Reisch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Dennaba v. Denaba.

Dennagī (sic legendum) v. Benageni vol. II p. 1866, 43; cf. Tomaschek, PW. V 220 sub Dennagenoi.

Dennata nom. mul. barb. Corp. III 13278 (in Dalmatia) Vendeo -a Andentis f(ilia).

Denseletae pop. Thraciae; cf. Oberhummer, PW. IV 2101 sub Danthaletai. gr. Δανθαλῆται, Δανθηλῆται, Δανθέλητοι, Δενθελῆται; cf. Boissevain ad Cass. Dion. 51, 23, 4 et Corp. XIII 7049 adn. Cic. Pis. 84 -is. Plin. nat. 4, 3 Dardanis ... a fronte iunguntur Maedi ac -ae (trad. denselatae, -lacte, densaelatae, delatae). 4, 40 amnem Strymonem accolunt dextro latere -ae (v. l. -selaetae, -saelaetae) et Maedi (Sol. 10, 6. Mart. Cap. 6, 656 -ae [-leusque trad.]). Gran. Lic. p. 28, 1 -as. Liv. 39, 53, 13 Dentheletos. item 40, 22, 9 (denthiletos cod.). Dansala sing.: Corp. XIII 7049 (Mogontiaci) ⟨. ? .⟩ Sese Lenulae f. D⟨a?⟩nsala mil(es) ex coh(orte) ⟨IV?⟩ Thracum. 7050 C. Tutius Mani f. Dans(ala) eq(ues) ex co(horte) IIII Trhac(um; sic). Inscr. röm. germ. Korr.-Bl. 1913 p. 29 (ibid.) Surus Cocae f. nati(one) -a. Corp. XIII 8303 (Coloniae) T. Flavius Bassus Mucalae f. -a eq(ues) alae Noricoru(m). pro nom. vir.(?): Corp. III 12395 (in Moesia inf.) ⟨. ? .⟩ Densola Drulent(is f.?). fort. huc pertinet etiam Tab. Peut. 8, 3 petel . l letica (= Dentheletica? cf. Müller ad Ptol. 3, 11, 6).

Densius, -a nom. gent. Corp. XI 7267 (Suanae) L. -us L. ⟨f. Le⟩sinus(?).

Densola v. Denseletae l. 20.

Dēnsus cogn. vir., cf. densus. gr. l. 28 sq. 1 Tac. ann. 13, 10 Iulius -us eques, cui favor in Britannicum crimini dabatur. 2 Tac. hist. 1, 43 Sempronium -um centurionem praetoriae cohortis. cf. Plvt. Galba 26 Σεμπρώνιος ἦν Δῆνσος (ἴνδρισος codd.) ἑκατοντάρχης. Cass. Dio 64, 6, 4 (e Xiphilino) Σεμπρώνιος Δῆνσος. 3 Corp. II 2815 (in prov. Tarraconensi; periit) Valeria Severa C(orneli?) -i uxs(or). 2886 (periit) L. Lucret(ius) -us (duum)virum.

Dent⟨...⟩ cogn. mul. incert.; cf. Dento, Dentilius sim. Corp. III 13736 (in Moesia inf.) Aeliae Dent⟨...⟩. Dent⟨illae⟩ dubitanter proposuit Tocilescu.

Denta cogn. mul. barb. Corp. VIII 7700 (Cirtae) Sa⟨l⟩via -a.

Dentātius, -a nom. gent.; cf. Dentatus, Dento sim. et W. Schulze, Eigennamen p. 51 sq. 315. Corp. VI 5230 (in columbario, saec. I) C. -o Firmo Selenio. X 895 (Pompeis, a. 23) -t(i) Daph(ni). Tab. cer. Pomp. (Corp. IV suppl.) 76, 8 A. -ti Fausti. 101, 11 ⟨. Dent⟩ati(?) Panther⟨...⟩ (cf. adn.)

Dentātus cogn. vir.; cf. dentatus; Dentatius, Dento sim. gr. l. 44. 58. de origine nominis cf. Onom. II p. 761, 30. 1 L. Siccius (Sicinius) -us, trib. pl. a. 454 a. Chr.: Dionys. antiq. 10, 36, 2 Λεύκιος Σίκκιος, Δεντάτος ἐπικαλούμενος. Fest. p. 190 L. Sicinio (sccinio X, sergio W) -o, qui Achilles Romae existimatus est; ac fertur centies et vicies pro republica depugnasse, coronis donatus XXVI eqs. sim. narrant: Val. Max. 3, 2, 24 L. Sicci (v. l. sentii [A c Paride], sicii, sicinii) -i. Plin. nat. 7, 101 L. Siccius -us (Sol. 1, 102 L. Sicinium -um). 16, 14. 22, 9. Gell. 2, 11, 1 L. Sicinium -um ... Achillem Romanum. Amm. 25, 3, 13 Sicinium -um. Fvlg. serm. ant. 5 Sitium (v. l. settium, scitium al.) -um. 2 M'. Curius -us, cos. a. 290. 275. 274 a. Chr. (cf. Onom. II p. 760, 61 sqq.). nom. plen.: Act. triumph. Capitol. ibid. l. 64 Frontin. aq. 6 ibid. 761, 34 Anth. 837 Vir. ill. 33, 1 Evtr. 2, 9, 3. 2, 14, 3. Curius -us: Liv. perioch. 11. 14 Sen. dial. 9, 5, 5. 10, 13, 3 Colvm. 1 praef. 14. 1, 3, 10 Flor. epit. 1, 15, 2 Schol. Hor. epist. 1, 1, 64 Comment. Lucan. 1, 30. 168. 3, 159 Chronogr. a. 354 chron. I p. 145, 10 (inter dictatores). Iord. Rom. 142. -us: Appian. Samn. 5 Δεντάτῳ. Chronogr. a. 354 chron. I p. 53, 464. 479 sq. Consvl. Constant. chron. I p. 209, 479 sq. Benago (Chron. Pasch. ibid. Βενάκου). Sidon. carm. 5, 426. plur.: Clavd. 18, 437 -is ... Fabiisque.

Denter, -tris cogn. vir.; cf. Dento sim. 1 M. Livius -er, cos. a. 302 a. Chr.: Fast. cos. Capitol. a. u. c. 452 (Corp. I² p. 21) ⟨M. Livius . ⟩ f. C. n. Den⟨ter⟩. Liv. 10, 1, 7 M. Livio -re (dentice P, dentrice M). 10, 9, 2 Chronogr. a. 354 chron. I p. 53, 452 Dextro. Consvl. Constant. chron. I p. 209, 452 Dentone (Chron. pasch. ibid. Δεντωνίου). 2 L. Caecilius Metellus -er, cos. a. 284 a. Chr. (cf. Münzer, PW. III 1213, 25): Fast. cos. Capitol. a. u. c. 470 (Corp. I² p. 22) ⟨... Mete⟩ll(us) -er. Consvl. Constant. chron. I p. 209, 470 Dantone (Chron. Pasch. ibid. Δέντονος). 3 Liv. 39, 56, 5 (a. 182 a. Chr.) L. Caecilius -er praetor. 40, 1, 2 L. Caecilio -ri Sicilia evenit. 4 fort. huius frater: Liv. 42, 6, 5 (a. 173 a. Chr.) M. Caecilius -er, legatus in Macedoniam missus. 5 Corp. VI 111 (periit) C. Ter(...) -er. pro praen.; persona ficta, ut videtur: Tac. ann. 6, 11 feruntque ab Romulo -em Romulium impositum, qui profecto domo regi ius redderet.

Denthaliās (-ātēs?) adi. Tac. ann. 4, 43 -atem (-hēl- cod.) agrum Messeniorum. incolae Δενθάλιοι; cf. Philippson, PW. V 221.

Dentheletī v. Denseletae.

Denticulus cogn. vir., cf. denticulus. Inscr. Notiz. degli scavi 1893 p. 13 (Veronae) M. Cassio C. f. Pob(lilia) -o IIIIvir(o). cf. Corp. XI 712 (Bononiae; periit) ⟨... D⟩enticol. [Cic. Phil. 2, 56 Licinium Lenticulam l n Clark; Λεντίκουλον Cass. Dio 44, 49; Denticulam Vet; -um Bücheler; cf. Kl. Schr. I 51 sqq.]

Dentiliānus v. Dentilius.

Dentilius, -a nom. gent.; cf. Dento sim. et W. Schulze, Eigennamen p. 315. Corp. II 3697 (in prov. Tarraconensi) L. -o L. fil. Vel(ina) Modesti aedili, IIvir(o), flamini. Lex aq. Claud. (Corp. VIII 18587; sub Elagabalo) 2, 20 -us Senex. 2, 22 Dentil(ius) Maximus (cf. l. 10). **Dentiliānus** cogn. vir.: Const. veteran. 74 p. 888 (a. 167) ext. 22 Q. Caecilio -o ... cos. suffecto (int. 18 -o). idem: Corp. VIII 14291 (in prov. procos.) Q. Caecilio Q. f. Arn(ensi) Marcello -o (sequuntur honores). 14292 (fragmentum). cf. Groag, PW. III 1202, 21. Corp. VI 1057 (a. 205) 6, 69 C. Noni(us) -n(us) (idem 1058, 4, 30). XIII 6623 (in Germania sup.; a. 207) T. Honoratio Dentil⟨i⟩ano opt(ione). Lex aq. Claud. (Corp. VIII 18587) 2, 29 Germanius -us (cf. l. 2).

? **Dent⟨illa?⟩** v. Dent⟨...⟩.

Dentio cogn. vir.; cf. Dento sim. et W. Schulze, Eigennamen p. 505 adn. 1. Corp. IX 1554 (Beneventi; a. 33 a. Chr.) C. Vari Den(tionis). 3137 (= I² 1794; Lavernis) L. Septimius Sa(lvi) f. -o. 3462 (Peltuini) L. Cati⟨...⟩ L. f. -o⟨...⟩. 3739 (Marruvii) P. Paccius Pac(ci?) f. -ó.

Dento nom. et cogn. vir. cf. Dentio, Denter, Dentatus, Dentilius, Dentonius sim.; W. Schulze, Eigennamen p. 315. voc. l. 22 sq. 29. -ō l. 22. 23. Cic. Att. 5, 20, 4 Bibulus in monte Amano cohortem primam totam perdidit centurionemque primi pili, nobilem sui generis, Asinium -onem (a. 51 a. Chr.). Mart. 5, 44, 2 ad cenam mihi, -ō, quod vocanti ... quater ausus es negare. 8, 31, 1 nescio quid de te non belle, -ō, fateris. Corp. XI 82 (Ravennae) T. Mucius -o n(atione) Bess(us). 6700, 268 (in vase, vix Arretino, cf. adn.) -o (cf. V suppl. ital. 1080, 158. XIII 10010, 770. III 12014, 251). 7112 (Clusii) Ti. Claudius -o Aug. l. V 3755 (Veronae) P. Statio L. f. -oni. 4175 (inter Cremonam et Brixiam; periit) -o conservos. XII 5017 (= 4692; Narbone) M. Octavius -o. XIII 10027, 247 (in appendiculo ex orichalco facta) -o ⟨v⟩incas. III 4252 (in Pannonia sup.) A. Terentius A. f. -o. 9928 (= 2847; in Dalmatia) memoriai -onis patris Sex. Thorius Capito f(ilius). II 3896 (Sagunti) L. Corn(elius) -o. VIII 7117 (Cirtae) P. Sittius P. f. -o aed(ilis), IIvir, quaest(or) II, flam(en) quinq(uennalis). praeterea cf. Denter p. 107, 65. 69.

Dentōniānus v. Dentonius.

Dentonis cogn. mul. Corp. VI 34597 Avillia C. f. -is (bis).

Dentōnius, -a nom. gent.; cf. Dento sim. Corp. II 5634 (in prov. Tarraconensi) -us Verecundus. VIII 3573 (Lambaesi) C. -us Adiutor. praeterea cf. Denter p. 107, 65. **Dentōniānus** cogn. vir.: Corp. II 4211 (Tarracone; periit) L. Domitio M. fil. Serg(ia) -o iudic(i) dec(uriarum) (quinque), equo publico per Traian(um) (sc. exornato) eqs.

Dentrius, -a nom. gent. cf. Denter, Dento sim.; W. Schulze, Eigennamen p. 315. 402 adn. 1. Corp. VI 16814 L. -us Mithridates ... ⟨Den⟩trius Paratus. 16815 -a L. l. Athenais. IX 5140 (prope Interamniam; 'interpolata magis videtur quam falsa') -ae meae (?) matri ... -ae Nactae (?) uxori suae, A. Livio -o Romano fratri. X 5406 (Aquini) -ri Cresc⟨en⟩tis. 5413 -ae L. l. Pollae sacerdoti divae Augustae. 5465 A. -o Epacatho, sibi et -ae Primae, -ae A. f. Tertiae. 5531 -a (mul.) l. Eutica. XI 1534 (Lucae) L. -ri Lygdami.

gen. **Dentubrise** nom. vir. barb. Corp. XIII 7052 (Mogontiaci) Petronius Disacentus -e f. eq(ues).

Dentusius, -a nom. gent. cf. Dento sim.; W. Schulze, Eigennamen p. 315. Corp. XI 6014 (Sestini; saec. III) L. -o L. f. Pap(iria) Proculino eq(uo) p(ublico) eqs. V 8374 (Aquileiae) C. -si⟨...⟩.

Dentusugu nom. mul. barb. Corp. III 12342 (= 6145; in Moesia inf.) Severo ... -u Sgerulonis fil(ia) coniunx.

[**Denuxippus** nom. vir. corrupt. Hyg. fab. 173 p. 29, 2 (Leucippus Micyllus).]

genet. **Denzicis** v. Dintzic.

Deo⟨...⟩ nom. inc. in lucerna Corp. XI 6699, 217.

Deobēnsis, -e adi. Corp. XII 1376 (Vasione) praef(ecti) vigintivirorum pagi -is.

Deobriga opp. Hispaniae citerioris; cf. Deobrigula et Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1265. Ptol. 2, 6, 52 Δεόβριγα. Itin. Anton. Aug. p. 454, 7 -a (deobrica plerique codd.). Ravenn. p. 318, 8 Solobrica. cf. Hübner, PW. V 228, 3.

Deobrigula opp. Hispaniae citerioris.; cf. Deobriga et Hübner, PW. V 228. Ptol. 2, 6, 51 Δεοβρίγουλα. Itin. Anton. Aug. p. 449, 6 -a (v. l. deobricula, deobricam, deobrica). p. 454, 3 -a (trad. teobricula, teobrigula, theobricula). Ravenn. p. 318, 11 Tonobrica.

Deocarius nom. vir. Conc. Cabil. a. 639—654 p. 213, 33 -us episcopus ecclesie Antepole.

Deōdatus nom. vir. christ. a deus et dare; cf. Adeodatus, Deidona, Deusdedit, Θεόδωρος sim.; sed cf. etiam germ. Theodatus (Agnell. chron. min. I p. 333 [saec. VII] Deodatus; Schönfeld, Wb. d. altgerm. Pers.- u. Völkern. p. 227). Avell. p. 474, 8 (a. 495) -o episcopo Italico. Conc. Araus. a. 529 p. 54, 6 Deudatus vir inlustris (l. 68 codd. alii -us). Greg. Tvr. vit. patr. 13, 3 -um presbiterum (act. Gregorii). Conc. Paris. a. 614 p. 191, 19 ex civitate Matascone Deudatus episcopus (Conc. Cabil. a. 639—654 p. 213, 8 -us). Conc. Tolet. a. 633 Mansi 10, 642A -us Egabriensis ecclesiae episcopus (10, 671C). Corp. XIII †7653 (in Germania sup.) -us dia(co)nus. VIII †63 (in prov. Byzac.) -us. praeterea cf. cogn.: Corp. II 5331 (in Lusitania) Q. Coius Dioda⟨t⟩us (nisi est Diodotus). **Deōdata** nom. mul. christ.: Inscr. christ. Muratori 1860, 3 Deudata. Inscr. christ.

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Rossi, Roma sotterranea II p. 390 (*aet. rec.?*) -a. *cf. etiam* CORP. XIII †3851 (*in Treveris*) ⟨Deo?⟩data?

Deodōrus *v.* Diodorus.

Deōgrātiās *nom. vir. christ. indecl. (sed cf. etiam l. 15). cf.* Deigratia; *etiam* Deusdedit, Adeodatus, Quodvultdeus. AVG. epist. 102 fratri et conpresbytero -as (*cf.* 173. 249 catech. rud. 1, 1). -as, *episcopus Carthaginiensis saec. V*: VICT. VIT. 1, 24 ADDIT. Prosp. chron. I p. 490, 3, 25 VICT. TONN. chron. II p. 187, 463, 1 MARTYROL. Carth. (Ruinart ed. nov. p. 634) Non. Ian. depositio sancti -as et Eugeni episcoporum. EVGIPP. epist. 6 filius vester -as. *in titulis christianis* (*plus minus mutilatis*): CORP. VIII 13609—12 (*Carthagine*). 13637. 13689. 14185. 25092. 25094*sq.* 25216*sq.* 24332a (*in prov. procos.*). **Deōgrātia** *nom. mul. christ.*: CORP. III †9574 (*Salonis*) ⟨...⟩ -a c(larissima) f(emina). *inc.*: CORP. VIII †25093 (*Carthagine*) -a fidelis *eqs.*

Dēōis, *acc.* -da *et* -dam (*l. 19*) *subst. f.* (Δηωΐς), *a* Δηώ = Δημήτηρ. *cf.* Deoïus. *i. q.* *Proserpina*: OV. met. 6, 114 Mnemosynen pastor, varius -da serpens *lusit, sc. Iuppiter* (PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 6, 1 -dam; *cf. Tümpel, PW. V 228*). AVSON. 393, 50 virgineas inter choreas -da raptam.

Dēōius, -a, -um, *adi.* (Δεώϊος) *a* Δηώ = Δημήτηρ. *cf.* Deois. OV. met. 8, 758 -a quercus (deoida *sim. codd.*).

Deomart(l)us *nom. vir.* CORP. XIII 6734 = 10026, 75 (*in fibula argentea; saec. IV—V*) Deomar(...), ut(ere) felix. 10010, 771 (*in vasculo Gallico*) -ti.

Deoptātia *cogn. mul. fort. corrupt.* CORP. XI 6447 (*Pisauri; periit*) Sergia (mul.) l. -a.

Deoratus *nom. vir. celt.; cf.* Dioratus, -a. CORP. XIII 10027, 21 (*in cacabo aeneo*) -us f(ecit).

?**Deorici** *nom. opp.* CASSIOD. or. frg. p. 474 cum -i civitas fortium Gothorum obsidione ***.

Deōrum insulae (PLIN. nat. 4, 119), *al.* Fortunatae; *cf. Hübner, PW. V 228.*

Deospor(...) *cogn. vir.* CORP. XIII 8607 (*in Germania inf.; a. 223*) Sept(imius) Deospor(...).

Deot(h)erius, -a *v.* Deuterius, -a.

?**Deotitanus** *cogn. vir.* CORP. III 5965 (*in Raetia, ex schedis Aventini*) -o ... fec(it) Iul(ius) Pofititus (?) filio.

Depanīs *v.* Drepana (Drepanum).

Depāticī *v. vol. V p. 35, 39.* **Dephca, Depheca** *v.* Daphca.

Depidiī *fratres et sing.* **Depidius** *v.* Caeculus, *Onom. II p. 17, 70.* *iidem* SOL. 2, 9 Digidiorum sorores (digitiorum *sim. altera pars codd.*). SERV. Aen. 7, 681 duo fratres, qui divi (divini *LH*; MYTHOGR. 2, 184) appellabantur. *cf. Aust, PW. V 231.*

?**Depitiānus** *nom. vir.* COD. Iust. 9, 8, 6 pr. -i, utpote senatoris, qui Cassiani furoris socius fuerat. *trad.* depiciani, depitiniani, detaptiani, driantiani; *Druentianum generum Avidii Cassii intelligi putat Mommsen; cf.* Druentianus (Druncianus).

Depo(...) *nom. inc. in vasculo.* CORP. III 12014, 252.

?**Deppia** *nom. mul. dub.* INSCR. Arch. Anz. 1912 p. 532 (*in Dacia*) Hilare vocata -a Gide(?) ex voto posuit.

Dēpulsor *cogn. Iovis (et Apollinis) v. vol. V p. 619, 50; l. 54 corrige* CORP. XII 315 add.; *adde* XIII 1673. 1745 *al. (cf. Ruggiero, Diz. epigr. II 1706).*

Depusinna *nom. mul. barb.* CORP. VIII †9752 (*in Mauretania Caesar.*) memoriae -(a)e.

Deramistae *pop. Dalmatiae; cf. Patsch, PW. V 236 et W. Schulze, Eigennamen p. 46 c. adn. 2.* PLIN. nat. 3, 143 Deraemistae (*v. l.* deremiste, deraemeste) xxx *decuriis.* *sing.*: CONST. veteran. 23 p. 859 (*a. 93*) int. ext. 25 Madenae Plarentis filiae . . . -t(ae). *de lectione cf. adn.*

Derangae *pop. Indiae.* PLIN. nat. 6, 76 (darangae *Rd*). *cf. Tomaschek, PW. V 236.*

Derasidae (*an* -des?) *insulae Ionicae, terrae iunctae*: PLIN. nat. 2, 204 -as et Sapphoniam ... Magnesia *habet.* 5, 114 *Magnesia* litori apposita -as insulas secum abstulit mari.

Derbē *opp. Lycaoniae. gr.* Δέρβη (Δέρβαι, -εια, Δέλβεια *al.*). *cf. Ruge, PW. V 237.* *interpr. hebr. l. 71. 75.* *genet.* -ēs: MAR. MERC. Nest. Eph. synod. p. 867[B] Migne; -ae: CONC. Ephes. a. 431 Mansi 4, 1126[B]. 5, 530[B] Zerbae. CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 578[A] *al.* *acc.* -ēn: ITALA cod. h *et* VVLG. act. 14, 6. 20 in -en. 16, 1. HIER. nom. hebr. p. 68, 14 -en generationis filium sive loquentem. *plur.*: CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 158[C] -is. CANON. Migne 56, 813[B] -vis. *incola* **Derbētēs** (*gr.* Δερβίτης, -είτης): CIC. epist. 13, 73, 2 cum Antipatro -e. *item* **Derbēus:** VVLG. act. 20, 4 Gaius -us (Δερβαῖος). HIER. nom. hebr. p. 68, 17 -us (*sic BFH*, -aeus *editt.*) loquax sive ut supra (*l. 71*). *adi.* **Derbēnsis,** -e: RVFIN. Orig. in Rom. 10, 39 Timothei -is civis. CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 873[A] -i *episcopo* (*cf.* 7, 406[B]. 8, 300[D]). CANON. Migne 56, 806[A] Paulus Dervensis (*sc. episcopus*). *praeterea*: CONC. Ephes. a. 431 Mansi 5, 590[B] episcopus Delbitorum (*sc. incolarum Derbes*). CONC. Calch. a. 451 Mansi 7, 703[A] Deddianae civitatis (*trad. etiam* Delb-).

Derbēnsis *v.* Derbe. **Derbentio** *v.* Derventio.

Derbētēs, Derbēus *v.* Derbe.

Derbiccae, *genet.* **Derbiceōn** *v.* Derbices.

Derbīces *pop. Scythiae. gr.* Δέρβικες *al.* (*cf. etiam l. 9. 13*). *cf. Tomaschek, PW. V 237.* *genet.* -eon: *l. 12.* CVRT. 3, 2, 7 -es (*codd. corrupti, corr. Fossius*) quadraginta peditum milia armaverant . . . hos quoque duo milia equitum ex eadem gente comitata sunt. MELA 3, 39 in Scythico *sinu maris Caspii* Amardi et Pestici et iam ad fretum -es (debrices *A*). PLIN. nat. 6, 48 Dribyces (*T*, dribices *alii*, dybrices *p*, revices *A*; *cf. Müller, Geogr. gr. min. II p. 150;* Δρίβυκες *etiam* PTOL. 6, 2, 5, *diversos ab his putat Tomaschek, PW. V 1706 sub v.*), quorum medios fines secat Oxus amnis. HIER. adv. Iovin. 2, 7 Messagetae et -es miserrimos putant, qui aegrotatione moriantur. RAVENN. p. 60, 13 -ceon *provincia* (p. 70, 2 Dercibeon). *praeterea* Derbiccae (*gr.* Δερβίκκαι): IVL. HON. cosmogr. 13 -ae (A: dersicce *cod.*; B: derviccae *V*, dervice *S*; COSMOGR. 1, 13 Dervicae). 38 -ae gens (A: dervice *cod.*; B: derviccae. COSMOGR. 1, 38 Dervicas). TAB. Peut. 12, 2 Derbicce. Dercebiī (Δερκέβιοι DIONYS. periheg. 734. 738): AVIEN. orb. terr. 911 -os (dorcobios *trad.*). 915 -os (dercobios *trad.*). PRISC. periheg. 717 Dercibii (dercivi *A*). *sing.*: *ibid.* 713 Dercibius (dercivius *A*). LIB. gener. chron. I p. 98, 88, 13 Derres (*sc. terra. v. l.* derris, dersis, deris, erris; CHRON. Alex. *ibid.* Derris).

Dercebiī *v.* Derbices.

Derceia *nom. mul. barb.* CORP. XII 5788 (*in agro Arelatensi*) -a Venilati f.

Derceita *fluv. Hispaniae.* MART. 1, 49, 17 avidam rigens -a (*sic C*[A]; dercenna *B*[A] *et editt.; sed cf.* Dercetius *et G. Thiele, Glotta III [1912] p. 260*) placabit sitim. *fort. leg.* Dercetia.

Dercelo *nom. vir. barb.* CORP. V 910 (*Aquileiae; periit*) L. Decimio Scavae -onis f. *trad. etiam* Derceionis, *quod praefert Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1266; cf.* Derceia?

Dercenius, -a *nom. gent.* *cf.* Dercennus, Dercinus, Δέρκιος *et W. Schulze, Eigennamen p. 97.* CORP. VI 32536 (*saec. III in.*) c II 32 L. -i(us) Donatus Thamu(gadi) *miles praetorianus.*

Dercenna *v.* Derceita.

Dercennus *nom. regis Laurentini. cf.* Dercenius *sim.; W. Schulze, Eigennamen p. 97.* VERG. Aen. 11, 850 regis -i terreno ex aggere bustum antiqui Laurentis (SERV. auct. *ad l.* quidam †destercenii, rege Aboriginum, hoc nomen fictum putant; *cf. adn.*). *cf. O. Roßbach, PW. V 238.*

Dercetis *v.* Derceto.

Dercetius *deus Hispanus, cf.* Derceita. CORP. II 5809 (*in prov. Tarraconensi*) -o sa⟨cru⟩m. *praeterea v. Holder, Altcelt. Sprachschatz I 1266.*

Derceto (Δερκετώ), *dea Semitica* = Atargatis, *i. e. dea Syria. cf.* Atargatis *et Cumont, PW. II 1896.* *nom.* -o *l. 50. 55.* -is *l. 49. 54.* *voc.* -ti *l. 47. 52.* *genet.* -tis. *abl.* -ti *l. 54.* OV. met. 4, 45 dubia est, de te, Babylonia narret, -ti, quam versa squamis velantibus artus stagna Palaestini credunt motasse figura. STAT. Theb. 7, 298 nymphe -is (Dirc- ω, decretis *b*). PLIN. nat. 5, 81 *Hierapoli* prodigiosa Atargatis, Graecis autem -o (*R*[?], decreto *ceteri codd.*) dicta, colitur. AMPEL. 11, 3 Semiramis -tis nymphae filia (HYG. fab. 223 p. 131. 275 p. 152 PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 4, 2). AVIEN. Arat. 541 proles tibi, -ti (tertia *trad.; corr. Heinsius*) Pisces (*i. sidus*) surgent Bambycii. PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 4, 1 tit. -is Nini regis filia. 4, 1—3 de Babylonia -ti. *nom. mul.*: CORP. VI 33473 (*in columbario*) -o Aureliae virginis lectrix.

Dercibeōn, Dercibiī *v.* Derbices. **Dercilus** *v.* Dercylus.

Dercinio *cogn. mul., cf.* Dercetius, Dercenna? CORP. II 6338 ee (*in prov. Tarraconensi*) Aemilia -o.

Dercīnus, -a *nom. gent. cf.* Dercenius *sim.; W. Schulze, Eigennamen p. 97.* CORP. VI 8279 (= I^2 1083; *in olla ex vinea S. Caesarei*) Dercina Ivanalaria.

Δέρκιος, -α *nom. gent.* *cf.* Dercenius *sim.; W. Schulze, Eigennamen p. 97.* INSCR. graec. XII 1, 91 (*Rhodi; saec. I, cf. adn.*) *a* Λουκίου -ου. *b* Λούκιον -ον.

Derciv- *v.* Derbices.

Derco *cogn. vir. celt.* CORP. V 6371 (*Laude*) L. Valerius (mul.) l. -o vivir. XII 2461 (*inter Augustum et lacum Lemannum*) Tin(cius) De⟨r⟩co. *cf.* Dercoiedus, Dercomognus.

Dercoiedus *nom. et cogn. vir. celt.* CORP. XIII 4301 d (*in Mediomatricis; periit*) L. Vettius -us. 4576 (*ibid.; periit*) Cupi⟨t⟩us -i ⟨f⟩il. *cf.* Derco, Dercomognus.

Dercomognus *nom. vir. celt.; cf.* Derco, Dercoiedus. CORP. XIII 10008, 7 (= TAB. devot. Audollent 103; *in lagona*) art(...) ligo -i. *de interpretatione cf. adnotationes.*

Dercon *v.* Darcon.

Dercylidēs *nom. vir. gr.,* Δερκυλίδης (-δας). *gen.* -dis *l. 82.* *acc.* -en: *l. 81.* *abl.* -e: *l. 79.* **1** *dux Lacedaemonius a. 411 et 399 sq. a. Chr.* (*cf. Niese, PW. V 240*): POMP. TROG. prol. 6 ducibus belli Derculide et Agesilao. IVST. 6, 1, 2 Herculides dux (*v. l.* hercyllides, hercillides, hercilides, hercylides). OROS. hist. 3, 1, 6 Hircyliden ducem (*v. l.* hyrciliden, hyrcyliden, hirciliden). **2** *statuarius*: PLIN. nat. 36, 36 in hortis Servilianis reperio laudatos . . . -dis (*v. l.* dercylis, dercilis, decilis) pyctas.

Dercylus. **1** *rex Assyriorum*: HIER. chron. a. Abr. 912 -us (*trad.*

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

etiam dercilus). IORD. Rom. 42 (*v. l.* derculus, dergylus). EXC. barb. chron. min. p. 284, 12 (Frick) Cercillus. 2 *nom. vir. gr.*, Δερκύλος. *acc.* -on (*metri causa*) *l. 6.* a *Atheniensis, dux a. 319 a. Chr.*: NEP. Phoc. 2, 4 a -o. *cf. Kirchner, PW. V 242.* b *venator*: GRATT. 103 Lacedaemoniae primum vidistis Amyclae per non assuetas metantem retia valles -on — haut illo quisquam se iustior egit *eqs.* (*'Iovis Arcadii hypostasis, qualis alibi Aristaeus aut Chiron' Vollmer*).

Dercynna *fons Macedoniae.* SENT. procos. Maced. (Corp. III 586) 10 at fontem -am, qui e⟨s⟩t trans flumen Sperchion. *cf.* 11.

Dercynos *filius Neptuni, gr.* Δέρκυνος. MELA 2, 78 Herculem contra Alebiona et -on (albiona et bergyon *A*; *corr. Bursian*), Neptuni liberos, dimicantem. *cf. Knaack, PW. V 243.*

Derdas *nom. vir. illyr.* (*cf. Kaerst, PW. V 239*), *gr.* Δέρδας. LIV. 29, 12, 11 (*a. 205 a. Chr.*) cum Aeropo et -a (*Σ*, darda *P*) et Philippo Epirotarum praetoribus.

Derdio *nom. vir.* CORP. V †6213 (*Mediolanii*) -o ex tribuno militavit *eqs.*

Derec(. ?.) *nom. serv.?* CORP. VIII 17017 (*in prov. procos.*) -c(. ?.) Saturnini.

Dereccandis *nom. vir. barb.* INSCR. bullettino di archeol. e storia Dalmata 1903 p. 117 Silvano Aug. sac(rum) M. -is.

Dērēctor *nom. equi; cf.* derigo (dirigo). CORP. VI 10056, 5 -e b(adio).

Deremistae *v.* Deramistae.

Deretinī *pop. Dalmatiae; cf. Patsch, PW. V 240.* PLIN. nat. 3, 143 -i XIIII *decuriis.* *cf.* Derinus*?*

Deriēnsis, -e *adi.* CONC. Ephes. a. 449 Mansi 6, 610ᴰ; *item* Derrensis *ibid.* 930ᴮ. *pertinent ad* 'Serrae' (*gr.* Σέρραι), *opp. Macedoniae.*

Derīnus *sing. nom. pop.* CORP. III 10223 (*in Pannonia inf.*) ⟨. . .⟩ulí f. Deríni ⟨equitis? al⟩ae II Pannon(iorum). *cf.* Deretini, Deuri*?*

Deris *promunturium Chalcidices in Sithonia paeninsula, gr.* Δέρρις; *cf. Oberhummer, PW. V 245 sub* Derris 2. MELA 2, 34 flexus Megybernaeus, inter promunturia -im et (dirimet *A*) Canastraeum et portum Cophos dicitur.

Dērīsor *cogn. vir., cf.* derisor. *gr. l. 41.* CORP. VIII 2564 (*in castris Lambaesitanis, sub Alex. Sev.*) Aurelius -r. *signum*: CORP. VI 17540 L. Fabio Ianuario qui et -i. *nom. sing.*: CORP. VIII †26394 (*in prov. procos.*) -r in pac[a]e. *praeterea cf. vol. V p. 633, 54.* *nom. equorum*: CORP. VIII 26656 (*in opere musivo*) -r. TAB. devot. Audollent 234 (= INSCR. graec. Rom. Cagnat I 940), 8 Δηρεισῶρε(μ). (*cf. l.* 33. 237 [= CORP. VIII 12508. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 942], 7, 28. 238, 9. 25. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 952, 25). 283 A 17 ⟨D⟩erisore(m) cadat.

Derma(. . .) *cogn. vir. inc.* CORP. X 8059, 339 (*in signaculo*) T. Rapellin(. . .) Derma(. . .).

Dermat- *v.* Dalmatia *p. 17, 67.*

Derquilius, -a *nom. gent. cf.* Dercenius *sim.*; *W. Schulze, Eigennamen p. 97.* CORP. XI 456 (*Arimini*) -ae Danaes Q. -us Fidus et -a Verecunda patronae. 772 (*Bononiae; periit*) -ae ⟨C⟩eriali.

Derra *nom. vir. hebr.* (= Aduram VVLG. gen. 10, 27; Adoram VVLG I par. 1, 21 [-dur- *cod. Amiat.*]). *filius Iectan*: LIB. gener. chron. I p. 105, 178 -a (*v. l.* odor, adorrae), de quo Mardi. LIB. gener. a. 334 *ibid.* Oderba. LIB. geneal. chron. I p. 165, 104 de Odera. p. 170, 211 Odorrem, id est satis altum (*cf.* HIER. nom. hebr. p. 2, 27 Adoram generatio excelsa).

Derrēnsis *v. l. 27.* **Derres** *v.* Derbices.

Derriceus *nom. vir.* DIPL. ed. Pardessus n. 179 (I p. 136; *a. 572*) -us abbas.

Derris 1 *v.* Deris. 2 *v.* Derbices.

Derro *nom. vir. barb.* CORP. XIII 30 (*in Aquitania*) -o Borroconis f.

Derta *loc. Arabiae prope Euphratem.* TAB. Peut. 11, 3 RAVENN. p. 54, 3 Dertha. *cf. Benzinger, PW. V 245 sub* Dertha.

Dertōna *colonia Galliae Cispadanae, tribu Pomptina; hodie* Tortona (*cf. l. 83*). *gr. l. 76. 79sq. p. 112, 4. cf. Hülsen, PW. V 246; Nissen, Ital. Landesk. II 158.* *in titulis notatur* Dert.: CORP. VI 221 (*a. 113*). 32518 a 4 (*saec. II*). V 7372. 7373 *bis.* 7375. XIII 5206. III 2915. 4057. 14214, 1, 9; *perscribitur* VI 2466. 2970. 32520 (*a. 143/44*) I 5. II 7. V 17. V 6425. XIII 6960. III 14698¹. *praeterea* VI 1636 oriundo ex Ital(ia) Iul(ia) -a. V 7376 (*a. 22 a. Chr.; periit*) col(oniae) ⟨Iuliae A⟩ugus(tae) Derton(ae). *additur tribus* Pom(ptina): CORP. VI 221. 2466 (*perscr.*). 2970. 32518 a 4. XIII 5206. 6960. III 2915. 4057. 14698¹. VARRO Scaur. gramm. VII 30, 13 a -a. BRVT. Cic. epist. 11, 10, 5 III Non. Mai. ex castris, -a (derthoma *codd.*). VELL. 1, 15, 5 de -a ambigitur (*sc. quando colonia sit condita*). STRABO 5 p. 217 ἔστι δὲ ἡ Δέρθων (δέθων *codd.*) πόλις ἀξιόλογος κειμένη κατὰ μέσην τὴν ὁδὸν τὴν ἀπὸ Γενούας εἰς Πλακεντίαν, ἑκατέρας διέχουσα σταδίους τετρακοσίους. PLIN. nat. 3, 49 -a colonia. PTOL. 3, 1, 35 *in Taurinis* (*errore*) Δερτῶνα (*v. l.* Δερτόνα, Δήρτονα). STEPH. BYZ. *s. v.* Δερτών, πόλις Λιγύρων. Ἀρτεμίδωρος ἐν ἐπιτομῇ τῶν ια´ 'τὴν καλουμένην Δερτῶνα πόλιν'. τὸ ἐθνικὸν Δερτώνιος. COSMOGR. 1, 19 -a. ITIN. Anton. Aug. p. 286, 7 -am. 288, 6 -a. 294, 6 -a. NOT. dign. occ. 42, 57 Tertona. FAST. Vind. I chron. I p. 305, 588 (*de morte Maioriani; cf.* CHRON. Gall. chron. I p. 664, 635. MARCELL. chron. II p. 88, 461, 1 apud -am [IORD. Rom. 335]. MAR. AVENT. chron. II p. 232, 461 in civitate -a. IORD. Get. 236). CASSIOD. var. 1, 17. PROCOP. bell. Goth. 2, 23, 5 πόλιν Δορθῶνα. RAVENN. p. 271, 16 Guid. p. 477, 7 TAB. Peut. 3, 5. *adi.* **Dertōnēnsis**, -e: EVSEB. VERC. epist. Migne 12, 948ᶜ presbyteris et plebibus Vercellensibus ... nec non etiam -bus. CONC. Aquil. a. 381 (Ambr. epist. 8), 60 Exuperantius episcopus -is (76). EVSEB. MED. Leo M. epist. 97, 3 Quintus episcopus ecclesiae -is (GREG. M. epist. 9, 235 ab ecclesia -i). CASSIOD. var. 10, 27, 2 ex horreis Ticinensibus atque -bus (12, 27, 2). *incola*: CORP. V 3468 Pardon -is. 5830 C. Visidio Secundo -n(ensi). Δερτώνιος *v. p. 111, 82.*

Dertōsa *opp. Ilercavonum ad Hiberum in Hispania citeriore, postea colonia* (*v. l. 17sq. 25*). *cf. Hübner, PW. V 246; Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1269.* *appellabatur etiam* Hibera *q. v.* *gr.* Δέρτωσσα, Δερτῶσα. *notatur* Dert.: *l. 17 bis.* D.: *l. 18sq. 25.* INSCR. numm. mon. ling. Iber. 31 b m(unicipium) H(ibera) I(ulia) Ilercavonia Dert(osa) (*item* Cohen I p. 201 n. 134*sq.* [*Tiberii*]). 31 e col(onia) Dert(osa). *cf.* 31 d c(olonia) I(ulia) A(ugusta?) D(ertosa) (*item* Cohen I p. 213 n. 8 [*Augusti et Tiberii*]). 31 e c(ol.) I(ul.) D. MELA 2, 90 ingens Hiberus -am (de//orsum *A*) attingit. SVET. Galba 10, 4 -am. ITIN. Anton. Aug. p. 399, 4 -a. CHRON. Caesaraug. chron. II p. 222, 506 -a (NOT. Gall. chron. I p. 573 civitas Detorsa). RAVENN. p. 304, 2 Dertusa. p. 342, 9 -a. Guid. p. 514, 24 -a. ITIN. Vicarell. (Corp. XI 3281—84) 2, 6 *vel* 5 -a (II—IV; -am I). CORP. II 4058 (*a. 249/50*) ord(o) d(ecurionum) c(oloniae) D(ertosae) (4060 *supplet.*). 6239 (*periit*) ab Sagunto -s(am), ab -a Tarracona. **Dertōsānī** *incolae*: PLIN. nat. 3, 23 Tarracone disceptant (*sc. de iure*) populi XLII, quorum celeberrimi civium Romanorum -i, Bisgargitani. CORP. II 4057 (*a. 138*) r(es) p(ublica) Dertos(anorum). INSCR. Ephem epigr. IX 385 (*saec. I*) -i. *adi.* Dertōsānus, -a, -um: CORP. II 4062 ordo -an(us?). CONC. Ilerd. a. 524 Mansi 8, 616ᴬ ecclesiae -ae episcopus (*posteriora v. Holder l. l.*).

Dertum *v.* Dirium (Diria). **Dertūsa** *v.* Dertosa.

1. Derva *nom. mul. barb.* CORP. III 3405 (*in Pannonia inf.*) -a coniux. 5419 (*in Norico*) -a Malaí f(ilia). *cf. Holder, Altcelt. Sprachschatz I 1271.*

2. Derva *statio Pannoniae.* RAVENN. p. 218, 3. *cf. Patsch, PW. V 237 sub* Derbani.

Dervaci *nom. vir. barb.* INSCR. christ. Brit. 50 -i filius Iusti.

Dervēnsis, -e *v.* Derbe.

Derventio *nom. locor. Britanniae; cf. Hübner, PW. V 248.* 1 ITIN. Anton. Aug. p. 466, 2 -one. 2 NOT. dign. occ. 40, 16 = 31 -one, *castello.* RAVENN. p. 431, 1 -one. *cf.* p. 438, 3 Dorvantium *flumen* (*hodie* Derwent). 3 RAVENN. p. 429, 3 Derbentione (*hodie* Derby?).

? **Dervetius** *pagus Belgicus.* CORP. XIII 4679 (*a. 232*) Genio pagi -t(i), peregri(ni), qui posuer(unt) vico Soliciae. *cf. adn.*

Dervic(c)ae *v.* Derbices. **Dervīs** *v.* Derbe.

Derulo *nom. vir.* COD. Iust. 4, 20, 8 (*a. 294*) -oni.

Dervonēs *v.* Dervonnae.

Dervonia *nom. mul.* CORP. III 10603 (*in Pannonia inf.*) -ae.

Dervonnae *cogn. dearum; cf. Ihm, PW. V 248.* CORP. V 5791 (*Mediolanii*) Matronis -is. *cf.* 4208 (*Brixiae*) Fatis Dervonibus.

Derus *nom. vir. barb.* CORP. XIII 485 (*in Aquitania*) Taurinus -i fil(ius).

Derzenē *regio Armeniae.* PLIN. nat. 5, 83 *Euphrates* fluit -en primum, mox Anaeticam, Armeniae regiones a Cappadocia excludens. *gr.* Ξερξηνή (STRABO 11 p. 528 STEPH. BYZ. *s. v.*); *cf. Baumgartner, PW. V 248.*

Derzizenus *nom. vir. barb.* CONST. veteran. 108 p. 2328⁶⁹ (*a. 138*) ext. 11 -o f(ilio) *Clagissae.*

Desanaus *cogn. Herculis.* HIER. chron. a. Abr. 509 Hercules cognomento -us in Phoenice clarus habetur. unde ad nostram usque memoriam a Cappadocibus et Heliensibus -us adhuc dicitur (Διoσανδάν [*acc.*] SYNCELL.).

Desbon *v.* Dibon.

Deselutia *v. sub* Bestia *vol. II p. 1940, 45.*

Desertam *statio Mediae.* RAVENN. p. 64, 5.

Deseth *vox hebr.* HIER. nom. hebr. p. 49, 28 -th calcatio vel unctio. sit. et nom. p. 116, 18 -th quod Aquila transtulit parietem, Symmachus murum (Δεσέκ EVSEB.). *cf.* VVLG. Is. 16, 7 cocti lateris (חֲרֶשֶׂת)?

Desidena *nom. mul.* CORP. III 9027 (*in Dalmatia*) ⟨D⟩esidena ⟨. . .⟩. *cf.* Desidienus; *etiam* Disidenus, Disidius *sim.?*

Dēsīderāta *v.* Desideratus.

? **Dēsīderātius**, -a *nom. gent., cf.* Desideratus. CORP. XIII 7269 (*Castelli Mattiacorum*) -t⟨ia?⟩ Desiderata s(tolata) f(emina).

Dēsīderātus, -a *nom. vir. et mul., a* desidero. *in Galliis usitatum; cf.* Desiderius. -sīd- *v. p. 113, 3.* SIDON. epist. 2, 8 -o suo. GREG. TVR. Franc. 3, 34 -us Viredunensis episcopus (*cf.* CONC. Arvern. a. 535 p. 70, 31. Aurel. a. 549 p. 109, 20). *ibid.* 8, 22 -us Albiginsibus episcopus datus est. GREG. TVR. glor. conf. 79 -i quondam episcopi *Biturigum* (*cf.* CONC. Aurel. a. 549 p. 109, 7). *ibid.* 85 -us presbiter *Cabillonensis* (†*ante a. 580*). CONC. Autiss. a. 573/603 p. 184, 16 -us abba. CORP. XIII 2985 (*in prov. Lugudunensi*) Geminius -us. 3993

[*Reisch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

(*in Treveris*) Sextina -a filia. 7072 (*Mogontiaci*) Sabinius -⟨t⟩us. 7112 L. Sperati -i. 7269 *v. p. 112, 76.* 7642 (= CARM. epigr. 1406; *in Germania sup.*), 6 conditus hoc tumolo, Dessĭderate iaces (*cf. adn.*). 8352 (*Coloniae*) -us Curmilli *filius*, neg(otiator) artis lapidariae.

Dēsīderius *nom. (agn., cogn.) vir., in Gallia usitatum. cf.* desiderium (*imprimis vol. V p. 698,46 sqq.*); Desideratus. *gr.* *Διιδέριος*: ZONAR. 13, 9. *in codd. etiam* Disid-; *cf. titulos l. 43 sqq. 49.* Disd- *l. 45* (*cf. francog.* Didier). *voc.* -ri *l. 17. 47.* **1** CONC. Colon. a. 346 Mansi 2,1371^A -o Lingonicae (*sc. civitatis episcopo*). *cf.* 1, 1379^A MARTYROL. Hier. 3 Id. Febr. (*Bern.*). **2** HIL. op. hist. frg. 3 (*a. 347*) = o *presbytero vel episcopo.* **3** *frater Magnentii imp.*: ZONAR. 13, 9. *cf. Seeck, PW. V 259, 42.* **4** COD. Theod. 9, 36, 1 = COD. Iust. 9, 44, 1 (*a. 385; sed cf. Seeck, PW. V 250,49*) -o vic(ari)o. *cf.* SYMM. epist. 4, 40. 7, 46 ornatissimum virum -um veterem amicum. 7, 94. 103 HIER. epist. 47 tit. praef. Vulg. in pentat. -ii mei desideratas accepi epistolas, qui quodam praesagio futurorum cum Daniele (*cf.* VVLG. Dan. 9, 23) sortitus est nomen. *ibid.* fin. -ri carissime. **5** HIER. c. Vigil. 3 -us, *presbyter, ut videtur, Gallus.* **6** PAVL. NOL. epist. 43 tit. venerabili fratri et desiderantissimo -o desideriorum meorum. **7** SVLP. SEV. Mart. pr. 1 Severus -o fratri karissimo. **8** IVL. SEV. rhet. 1 p. 355 -ri. **9** CONC. Arel. a. 524 p. 38, 9 -us *presbyter Viennensis* (*cf.* 39, 6). **10** CONC. Aurel. a. 541 p. 98, 9 -o episcopo civitatis Foroiuliensis. **11** -us *dux Francorum*: GREG. TVR. Franc. 5, 13. 39. 6, 12. 31. 7, 9. 27 *sq.* 34. 43. 8, 27. 45. 10, 8 IOH. BICL. chron. II p. 218, 587, 6. **12** CONC. Paris. a. 573 p. 149, 36 -us episcopus ecclesiae Telonensis (*cf.* p. 147. 150 *sq.* Matisc. a. 585 p. 173, 15). **13** GREG. TVR. Franc. 8, 22 -us *episcopus Helosensis.* **14** GREG. TVR. Franc. 9, 6 fuit eo anno (*587?*) in urbe Thoronica -us nomine. **15** GREG. TVR. Franc. 9, 41 -us diaconus Siagri Agustidunensis episcopi. **16** GREG. M. epist. app. p. 438 (*a. 587*) -ii clarissimi viri. **17** GREG. M. epist. 6, 52 (*a. 596*) -o Viennensi *episcopo.* 9, 157. 218. 220. 11, 34. *cf.* MARTYROL. Hier. 10 (8) Kal. Iun. VITAE Desiderii: Mon. Germ. hist. script. rer. Merov. III p. 620 *sqq. fort. idem* PAPYR. Marini 209, 11 s(an)c(tu)s -us. **18** CONC. Paris. a. 614 p. 191, 22 ex civitate Alticiotro (*hodie* Auxerre) -us episcopus. *aet. inc.*: GREG. TVR. Mart. 2, 20 -us inerguminus, ex Arverno veniens. MARTYROL. Hier. 7 Id. Sept. in Capua...-ii. 8 Kal. Oct. Beturicas. dedicat(io) basilic(a)e s(an)c(t)i -ii ep(iscop)i et martyr(is) (*Bern.; de quo agatur, nescio; cf. etiam* Desideratus *p. 112, 81*). pr. Kal. Oct. in Placentia . . . -ii. 14 Kal. Nov. in [H]ostia . . . -ii. *in titulis*: CORP. VI 32625 a II 13 Aur(elius) -us *miles praetorianus.* XV 1685 (*in latere; post Dioclet.*) -ri. INSCR. christ. Mai nov. coll. 5 p. 374, 3 (*Romae*) -us in pace. INSCR. Notiz. degli scavi 1901 p. 18 (*Capuae; a. 360*) -o viro praecl(arissimo) dulcedini supremae. CORP. X †7171 (*Syracusis*) Disid⟨erius⟩. V †7530 (*Aquis Statiellis; a. 432*) Disiderius comitiacos. XII †1695 (*Deae Augustae Vocontiorum*) -us diaconus. XIII †2375 (*Luguduni; a. 517*) Disderius agolitu⟨s⟩. †7639 (*in Germania sup.*) -us. 8352 (*Coloniae*) Verecundi Neoidesiderio (*i.* Verecundinio -o). VII 1287 (*in vasculo*) -ri vivas (*item in anulo* III 6019, 3). III †10233 (*in Pannonia inf.*) inter Fortunatanem (*sic*) et Disiderium. †14368[16] (*in Norico*) -o *famulo. praeterea* PAPYR. Marini 74 p. 111 (*saec. VI*) -um. **Dēsīderia** *nom. (cogn.) mul.* GREG. M. epist. 13, 6 (*a. 602*) -a . . . abbatissa (*in Sardinia*). CORP. VI 13080 Aurelia -a. XIII 10016, 9 (*in ampulla*) Disideria.

Dēsidiās *v.* Dacsitiates.

Desidiēnus, -a *nom. gent.; cf.* Disidenus, Disidius *sim.?* CORP. VII 769 (*cf.* INSCR. Ephem. epigr. IX p. 589; *a. 258*) -i Ae⟨mi⟩liani prae⟨fecti⟩. III 9028 (*Salonis*) -ne Profuture. 12916 C. -i Proculi dec(urionis) col(oniae) S⟨a⟩loni⟨t⟩anor(um) . . . -e⟨na P⟩rimitiva nutrix.

Dēsīgnāta *v.* Designatus.

Dēsīgnātiānus *cogn. vir., cf.* Designatus. Largius -us, *transtulit* PS. HIPPOCR. epist. *filiis suis*: MARCELL. med. p. 4 Helmreich.

Dēsīgnātus, -a *cogn. vir. et mul., a* designatus. CORP. VII 823 (*periit*) Pompo⟨ni⟩us (?) -us trib(unus) *mil.* VIII 16572 (*in prov. procos.*) -a.

Dēsilāus *v.* Ctesilaus.

Desiniānus *episcopus Aurelianensis* (*saec. IV*): FAST. episc. Gall. ed. Duchesne II p. 455.

Dēsios *mensis Macedonum et Graecorum, Δαίσιος; cf. Dittenberger, PW. IV 2014 sub* Daisios. POL. SILV. fast. Iun.: *Iunius* vocatur . . . apud Graecos -os (*cf.* GLOSS. III 210, 36 *apud Antiochenses* -os iunius. *vertitur* Iunius: PS. RVFIN. Ios. bell. Iud. 3, 10 p. 721 Bas. 3, 11 p. 722. 3, 12 p. 723. 5, 4 p. 759. 5, 8 p. 764 [*Δαίσιος ubique* IOS.]). CASSIOD. Ios. antiq. 14, 19 p. 409 Bas. decretum Pergamenorum . . . mense -o. GLOSS. III 72, 22 dysios october. LIB. Gloss. -os Perinthinorum lingua November mensis dicitur.

Desitiātēs *v.* Daes-.

? **Desius**, -a *nom. gent. dub.* CORP. XII 5686, 1118 (*in vasculo*) L. -si (?). *cf.* Dessius.

Desmontēs *nom. vir. gr. errore fictum.* HYG. fab. 186 p. 117 Melanippen -is filiam (*causa nominis est Μελανίππη ἡ δεσμῶτις fabula Euripidea; cf. adn.; Wagner, PW. V 251*). *ibid.* -es. p. 118, 20 -em.

Desolīnus *v.* desolanus *vol. V p. 733, 48.* **Deson** *v.* Dison.

Desoncī *gens Hispana.* IVS hosp. Zoelar. (Corp. II 2633; *a. 152*) 4 gentilitas -orum ex gente Zoelarum et gentilitas Tridiavórum ex gente ídem Zoelárum hospitium vetustum antiquom renovaverunt *a. 27. cf.* 2. 15.

Despotius *nom. vir. (signum), a δεσπότης.* CASSIOD. var. 2, 23 (*a. 507/11*) -o *viro spectabili.*

Dessau *nom. castelli hebr.* VVLG. II Macc. 14, 16 ad castellum -au (*Δεσσαού; λεσσ- Alex.*). *cf. Encycl. bibl. I 1077.*

Dessica *nom. mul. (an gentis?) hisp.* CORP. II 2866 (*in prov. Tarraconensi; periit*) C⟨o⟩emoae -ae Visad⟨.⟩quini f(iliae).

Dessiderātus *v.* Desideratus.

? **Dessillus** *nom. vir. barb.* CORP. XIII 3313 (*in Remis*) memoriae Commi Vindilli Ɑessillus (*sic*) et Quintio fratres.

Dessius, -a *nom. gent., fort. orig. celt.; cf. W. Schulze, Eigennamen p. 98. auctor Plinii*: PLIN. nat. 1, 17 ind. auct. -o (*trad. etiam* Desio; Decio *vulgo*) Mundo. C. Dessi(us? *sic plerumque*) *in lucernis*: CORP. XV 6401. IX 6081, 24. XI 6699, 69. V 8114, 37. suppl. ital. 1079, 12. XII 5682, 35. XIII 10001, 113. VII 1330, 11. III 6008, 18. 6286, 2. 6436, 1. 8076, 11. 14034, 4. 15213, 3. II 4969, 20. VIII 22644, 79. *praeterea*: CORP. VI 1056 (*a. 205*) III 27 -si Prime *vigil. cogn.*: CORP. VI 25820 Atiliae -ae et T. Atilio Dess⟨i⟩o.

Dessobriga *statio Hispaniae.* ITIN. Anton. Aug. p. 449, 4 -a (*v. l.* -ca, desobrica). *cf. Hübner, PW. V 254.*

Destasia *nom. mul.* VEN. FORT. vita Germ. 11, 36 coniunx illustris viri Vulfari -a nomine.

Dester *v.* Dexter.

Desticius, -a *nom. gent.; cf.* Destimus *et W. Schulze, Eigennamen p. 293. de familia Concordiensi cf. Stein et Groag, PW. V 254; PIR. II p. 7 n. 46 sqq.* CORP. V 8660 (*Concordiae; a. 166*) T. -o T. f. Cla(udia) Severo p(rimo) p(ilo) leg. x gem(inae), subpraef(ecto) vigil(um), proc(uratori) Aug(usti) prov. Daciae superioris *eqs.* (*sim. enumerantur honores* V suppl. ital. 1227). CONST. veteran. 73 p. 1991 (*a. 166*) ext. 16 in ⟨Rae⟩tia sub ⟨De⟩st(i)cio Severo pr⟨oc(uratore)⟩. *praeterea cf.* CORP. V 1189. 1877. CORP. V 1875 (*Concordiae*) T. -o T. f. Cl(audia) Iubáe, c(larissimo) v(iro), praetorio, ordo Concord(iensium) patrono. *cf.* 1876 Dest(iciae) Philenidi . . . lib(ertae) T. -ci Iubae c(larissimi) v(iri). 7473 (*Industriae*) -ci Iubae c. v. et -ci Sal⟨l⟩us⟨ti⟩ Iubae cl(arissimi) iuvenis. *inc., utrum idem sit* suppl. ital. 1228 (*Concordiae*) T. -o T. f. Cla(udia) Iubae (*saec. II, cf. adn.*) *an* VII 107 (*a. 253—259*) -um Iubam v(irum) c(larissimum) legatum Aug(ustorum) pr(o) pr(aetore). *uxor eius Sallustia Plotina* (*cf. filium l. 35*), *inde filia* CORP. VI 16816 T. -o Augustiano lib(erto) . . . -a Plotina patrona. *filius*: *l. 35. cf.* INSCR. Notiz. degli scavi 1886 p. 65 (*Concordiae*) T. -o Sal⟨l⟩ustio ⟨Iu⟩b⟨ae?⟩. *alii*: CORP. V 1879 (*Concordiae; coni. Mommsen*). 8110, 75 (*in tegula*) Q. -ci Celeris. 8690 (*Concordiae*) T. -ciu⟨s . . .⟩. II 6274 (*in Lusitania*) ⟨De⟩sticia⟨. . .⟩ntini f. ⟨Qu⟩intillae ⟨Dest⟩icia M⟨. . .⟩.

Desticos *v.* Avesticos.

Destimus, -a *nom. gent.; cf.* Desticius, Testimus *et W. Schulze, Eigennamen p. 293.* CORP. XI 6523 (*Sassinae*) L. -mi Epigoni. *idem* 6524 L. -us Epigonus. *Reisch.*

Dēstināta *nom. mul. cf.* Destinatus. CORP. VI 11067 (*periit*) Cn. Aemilius Erasmius fecit . . . -ae (Destinae *edidit Donius, qui vidit*) uxsori suae.

Dēstinātus *cogn. vir. a* destinatus. CORP. V 3967 (*Veronae*) Q. Plotio P. f. Pub(lilia) -o.

Destri-, Destro- *v.* Dextr-.

Desudaba *opp. Macedoniae; cf. Philippson, PW. V 255, 48.* LIV. 44, 26, 7 circa -am in Maedica exercitus Gallorum consederat (*a. 168*).

Desultorius *v. appell. vol. V p. 778, 36.*

Detaumdē(n)se *v.* Detumo.

Detelius, -a *nom. gent. cf. W. Schulze, Eigennamen p. 441. notatur* Det.?: *infra l. 69.* CORP. VI 200 II 32 (*a. 70*) M. Deteliu⟨s⟩ Trophimus (*cf. infra l. 69*). 16817 M. -o Syntropho -a Florentina patri. 16818 -ae Exquisitae. 16819 -ae Graphidi. 16820 (*periit*) -a Nape . . . -a Ma . . . -us Seleucio. 19575 L. Det⟨eli⟩o L. l. Alexandro. 35095. 35096 -ae Apolloniae M. -us Onesimus et M. -us Zosimus patronae. XIV 596 (*Ostiae*) loco cubiculi, intus concesso . . . ab -ís Phoebe et Fanniano (906 M. -i M. fil. Fanniani). 905 -us Cyriacos. XV 977 (*in latere*) M. Det(eli?) Pris⟨c⟩i. IX 5868 (*Auximi, periit*) M. -us Trophimus qui et Fortunatus (*unus servavit Pighius et quidem bis, sed semel* Detellius *scripsit; cf. etiam supra l. 62*). INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. IX) 227 (*Cuprae Maritimae*) -us A⟨. . .⟩. CORP. XI 25 (*Ravennae; periit*) Flavia -a (*cogn. an alterum nom. gent.?*).

? **Detellius** *v. supra l. 71.*

Deter *cogn. vir.* CORP. III 3092 (*cf.* p. 2328[18]; *in Brattia insula prope Dalmatiam*) Alnius Obultronius -r. *vix cf. cum* deter (*cf. appell. vol. V p. 798, 1*); *fort.* De(u)ter, *cf.* De(u)tera *p. 118, 42.*

? **Deterio** *nom. histrionis.* CIC. Att. 1, 16, 12 consul . . . ille, -nis (*sic cod. Bosii,* deterioris *cett. codd.,* Doterionis *coni. cum Bosio Ernesti, δευτερεύοντος Seyffert,* deterior *Sternkopf*) histrionis similis.

? **Deterkaiia** *nom. christ. dub.* INSCR. christ. Mai nov. coll. 5 p. 374, 6 (*Romae*) -a.

? **Detertus** *nom. vir. dub.* CORP. XIII 10010, 2862 c (*in vasculo Gallico*) -i. *cf.* Deter.

[*Sigwart*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Detibaldus *nom. vir. germ.; cf. Schönfeld, Altgerm. Personen- und Völkernamen.* INSCR. christ. Kraus I 10 (*Vindonissae, aet. post.*) -us.

Detoriānēnsis *v.* Decorianensis.

Detorsa *v.* Dertosa *p. 112, 22.* ? **Detriānus** *v.* Decrianus.

Detrone (Detrona?) *nom. gent. etrusc.; cf.* Tetrinius *sim. et W. Schulze, Eigennamen p. 242.* CORP. I² 1998 (= XI 2726) Cn. Afreius magister donum dat Taniae -e Vel(i) f(iliae) (= ϑana tetrunei vels seχ).

Detumo *opp. Hispaniae* (PTOL. 2, 4, 9 Δητοῦνδα); *cf. Hübner, PW. V 259.* PLIN. nat. 3, 10 primum navigabili Baete oppida Carbula, -o, fluvius Singilis, eodem Baetis latere incidens. NVMM. Hübner, mon. ling. Iber. 127 Detumo. Detau. Detum.; *cf. adi.* CORP. XV 4002 (*in amphora; a. 149*) Detaumdē(n)se *vinum.*

? **Detustaina** *nom. mul.* CORP. III 14426 (*in Moesia inferiore*) Ann⟨i⟩a -a.

1. Dēva *opp. Britanniae; cf. Hübner, PW. V 259, 39.* PTOL. 2, 3, 11 Δῆουα, λεγιὼν κ' Νικηφόρος. ITIN. Anton. Aug. p. 469, 2 -a, leg. xx vict(rix) (RAVENN. p. 428, 18 -a victris). p. 482, 2 a Segontio -am. p. 482, 8. *adi.* **Dē(vēnsis?)**: INSCR. Ephem. epigr. IX (*ad* Corp. VII) 1274 (*in tegulis*) leg. xx V(aleria) v(ictrix) De(vensis) (*an* De(vae)?). *fortasse huc pertinet* **Devas:** CORP. XIII 6221 (*in Germania sup.*) Amandus Velugni f. -s. *cf. etiam* Devana *sub* Devoni.

2. Deva *v.* Devales.

3. Deva *cogn. mul.* CORP. XIII 6458 (*a. 201, in Germ. sup.*) Iunia -a.

Deuabet *v.* Deumhabet.

Devade *insula Arabiae; cf. D. H. Müller, PW. V 260, 12.* PLIN. nat. 6, 150 insula -e.

? **Devai.** CORP. VII 1334, 24 (*in catinis*).

? **Deval(a)** *nom. mul.* CORP. III 10324 (*in Pannonia inferiore*) Asuius Biatumari f. vi(v)us sibi et -l(ae) eqs. *an* Diival. *vel* Dival.?

Devales (*an* Deva?) *fluvius Hispaniae.* MELA 3, 15 -es (= Δῆουα ἄλλος?) *fluvius* Tritino Bellunte cingit. *cf. Müller ad* PTOL. 2, 6, 8.

Devana *v.* Devoni. **Devas** *v. supra l. 20.*

Deucalidēs *filius Deucalionis; cf. Kern, PW. V 261, 14 sub* Deukalidai. PRISC. gramm. II 67, 7 '-es' pro 'Deucalionides'. *Sigwart.*

Deucaliōn *heros graecus,* Δευκαλίων; *cf. Tümpel, PW. V 261.* *nom.* -o: SERV. auct. ecl. 6, 41; *al.* -on; *praeterea* CHRON. Alex. chron. I p. 116, 235 Deucalios. *acc.* -ona: *p. 116, 10. 16 al.* -em. CIC. Tusc. 1, 21 Pherecraten quendam Pthiotam senem, quem ait *Dicaearchus* a -e ortum. EPIST. Sapph. 167 hinc (*ex rupe Leucadia*) se -n Pyrrhae succensus amore misit et illaeso corpore pressit aquas. 170 (*cf. PW. V 271, 40*). SOL. 9, 11 Macedo -is maternus nepos (= COMMENT. Lucan. 1, 1). LACT. inst. 2, 10, 10 *Promethei* filium -em . . . ob iustitiam solum dicunt esse servatum (SERV. auct. ecl. 6, 41 MYTHOGR. 1, 189. 2, 73 PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 1, 7). IVST. 2, 6, 7. FILASTR. 111, 4 ex rege Pagano, -is filio et Pyrrae. 111, 5 *Hellen* -is filius. 111, 6 *Graecus* filius fuit -is. DICT. 1, 1 -is Idomeneus (*sc. filius; cf.* SERV. auct. Aen. 3, 121 HYG. fab. 97 p. 90). SCHOL. Verg. Bern. ecl. 6, 41 -e Thessalo (georg. 1, 62 SCHOL. Germ. Bas. p. 85, 14; *l. 70. p. 116, 13*). *ibid.* (*errore*) -n Hellenis filius. georg. 3, 268 Potniae urbs in Boeotia . . . haec est civitas -is. HYG. fab. 155 p. 13, 7 Protogenia -is filia (*cf.* RVFIN. Clement. 10, 21). 173 p. 28 -n Minois (*cf.* 14 p. 48 adn.) *filius* (*inter eos, qui ad aprum Calydonium ierunt*). HIER. chron. a. Abr. 482. 520 -is filius Dionysus. NOT. Tir. 116, 8. *in diluvio solus cum uxore servatus vel in Parnasso vel al.* (*cf. l. 57. 61*): OV. met. 1, 318 *sqq. fusius.* MANIL. 4, 833 GERM. *p. 116, 11.* IVV. 1, 81 AMPEL. *p. 116, 13.* LACT. inst. *l. 43.* 2, 10, 23. SERV. auct. ecl. 6, 41 Pyrrha et -e, qui in monte Atho (*cf. PW. V 272, 50*) liberati sunt. *ibid.* (*ex alio fonte*) Parnasi montis altitudine defensi. SCHOL. Verg. Bern. ecl. 6, 41 SCHOL. Hor. carm. 1, 2, 9 ADNOT. Lucan. 1, 653. 5, 623 SCHOL. Stat. Theb. 3, 560 HYG. fab. 152 p. 26. 153 p. 26 in montem Aetnam . . . fugerunt *-n et Pyrrha.* MYTHOGR. 1, 189 (= 2, 73 PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 1, 7). SCHOL. Germ. Bas. p. 85; *in aenigmate:* SYMPH. 235 (*lapis*) -n ego sum crudeli sospes ab unda. *praeterea cf.* PROP. 2, 32, 53 -is aquae (2, 32, 54. Ov. fast. 4, 794 nimias -is aquas; *p. 116, 15. 36*). APVL. apol. 41 per -is diluvia (*sim.* FILASTR. 122, 1 SCHOL. Hor. carm. 1, 2, 6 COMMENT. Lucan. 1, 653 PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 7, 5 RVFIN. Clement. 8, 50 [*cf.* GLOSS. V 422, 57] CHRON. Alex. chron. I p. 116, 235). IVST. 2, 6, 11 superfuerunt (*sc. in diluvio*) quos refugia montium receperunt, aut ad regem (GLOSS. V 422, 57) Thessaliae (*cf. l. 49.* HIER. *l. 84*) -em ratibus evecti [sunt], a quo propterea genus hominum conditum dicitur (*sim.* OROS. hist. 1, 9, 2 = ISID. orig. 13, 22, 4). CHALC. transl. p. 22 *verba facere* postque inundationem mundi de Pyrra et -e. AVG. civ. 18, 10 his temporibus, ut Varro scribit, regnante Atheniensibus Cranao . . ., ut autem nostri Eusebius et Hieronymus, adhuc eodem Cecrope permanente, diluvium fuit, quod appellatum est -is, eo quod ipse regnabat in earum terrarum partibus ubi maxime factum est. *primum diluvium sub Ogyge, alterum sub -e:* SOL. 11, 18 SERV. ecl. 6, 41 SCHOL. Stat. Theb. 1, 173 MYTHOGR. 1, 189 AVG. civ. 18, 8. ISID. orig. 13, 22, 4 (*ubi his duobus anteponitur diluvium sub Noe*). *cf. etiam* PASS. Pion. 4 dicitis enim partim igne, partim inundationibus vos sub -e, et nos sub Noe laborasse. *iunguntur diluvium -is et incendium Phaethontis* (*cf. PW. V 270, 34 sqq.*): OV. fast. 4, 793 sunt, qui Phaethonta referri credant et nimias -is aquas. HYG. fab. 152 p. 26 HIER. chron. a. Abr. 495. *cf. etiam p. 115, 81.* *inde iocose pro aqua et igne:* MART. 5, 53, 4 materia est, mihi crede, tuis aptissima chartis -n vel si non placet hic, Phaethon. *novum genus humanum cum uxore condidit lapidibus post tergum iactis:* VERG. georg. 1, 62 (SCHOL. Bern. BREV. EXPOS. *ad l.*). OV. met. 1, 318 *sqq.* MANIL. 4, 833 CENS. 4, 6 ARNOB. nat. 5, 5. 8. IVST. (OROS.) *p. 115, 68.* SERV. Aen. 1, 743 auct. ecl. 6, 41 (SCHOL. Bern. *ibid.*) SCHOL. Hor. carm. 1, 2, 9 SCHOL. Stat. Theb. 3, 560 HYG. fab. 153 p. 26 SCHOL. Germ. Bas. p. 85 RVFIN. symb. 11. ZACCH. 1, 17 (*opp.* Noe). ALC. AVIT. carm. 4, 5 fabula mendax victuros lapides mundum sparsisse per amplum -ona refert. ISID. orig. 13, 22, 4. *cf. etiam* SYMPH. *p. 115, 63.* *aequatur Aquario sideri:* GERM. 562 infestas, quas olim fugerat, undas -n parvam defundens indicat urnam (*cf.* SCHOL. Germ. Bas. p. 85). AMPEL. 2, 11 Aquarius . . . dicitur -n Thessalus, qui maximo cataclysmo cum uxore Pyrrha solus evasit, et hic pietatis causa inter sidera locatus est. ANTH. 625, 6 -is aquae et Pisces. COMMENT. Lucan. 1, 653 (*cf. l. 35*). HYG. astr. 2, 29 Hegesianax . . . -on⟨a⟩ (-on *CDG*) dicit esse *Aquarium,* quod eo regnante tanta vis aquae se a caelo profuderit, ut cataclysmus factus esse diceretur. MYTHOGR. *al. p. 115, 62.* *vetustatem indicat:* LVCIL. 251 tres a -e grabati restibus tenti (*cf. Marx ad l.*). *plur. contemptim:* PRVD. apoth. 292 catholica non es de plebe, sed unus de grege turifero, venerator -um (*cf.* perist. 10, 410 Pyrrham consule). *iunguntur -n et Pyrrha:* OV. met. 1, 350. EPIST. Sapph. 167 *p. 115, 40.* 170. AMPEL. *l. 13.* CENS. 4, 6 ARNOB. nat. 5, 5. 8 CHALC. transl. p. 22[B] FILASTR. 111, 4. 122, 1 SERV. Aen. 1, 743. auct. ecl. 6, 41 SCHOL. Verg. Bern. ecl. 6, 41 georg. 1, 62 (= BREV. EXPOS. *ibid.*). SCHOL. Hor. carm. 1, 2, 9 SCHOL. Stat. Theb. 3, 560 ADNOT. Lucan. 1, 653. 5, 623 HYG. fab. 152 *sq.* p. 26 MYTHOGR. *al. p. 115, 62* SCHOL. Germ. Bas. p. 85 HIER. chron. a. Abr. 502 RVFIN. symb. 11 ZACCH. 1, 17. *alius(?):* VAL. FL. 1, 365 mollique a litore Pellae -n certus iaculis (*cf. PW. V 272, 46*). *nom. serv.:* CORP. VI 6396 (*in columbario, saec. I*) Irene vicar(ia) -is (*cf.* 6397). *cogn.:* CORP. III 2211 (*Salonis*) Aureli⟨o⟩ Deuca⟨lio⟩ni. *adi.* **Deucaliōnēus,** -a, -um (Δευκαλιώνειος): OV. met. 7, 356 -as . . . undas. COLVM. 10, 67 nos abruptae tum montibus altis -ae cautes peperere. LVCAN. 1, 653 si . . . -os fudisset Aquarius (*cf. l. 11*) imbres (*item* ADNOT.). LACT. Phoen. (= ANTH. 485 a) 14 -as . . . aquas (*cf. p. 115, 65*). AVIEN. Arat. 218 ortu cuiquam generato -o.

Deucaliōnidēs *v.* Deucalides. **Deucalios** *v. p. 115, 38.*

Deuccus *nom. vir. barb.* CORP. VII 160 -us.

Deudat- *v.* Deodat-. **Deudedit** *v.* Deusdedit *p. 117, 73.*

Develcon, Develtānus, Develton *v.* Deultum.

Dēvēnsis *v.* Deva.

Deventia *statio Britanniae.* RAVENN. p. 424, 15 statio -a (stadio -a *A; 'fortasse duae civitates' editor*). *cf.* Devionisso.

Devera *cogn. mul.* CORP. IX 3108 (*Sulmone; ex parte periit*) Cl(audiae) -ae l(ibertae).

Deverra *dea indigitamentorum.* *a* deverro. VARRO frg. Aug. civ. 6, 9 quod neque arbores caeduntur ac putantur sine ferro, nec far conficitur sine pilo, neque fruges coacervantur sine scopis; ab his autem tribus rebus tres nuncupatos deos, Intercidonam a securis intercisione, Pilumnum a pilo, -am (-um *cod. August.*) ab scopis, quibus diis custodibus contra vim dei Silvani feta conservaretur. *cf. Aust, PW. V 260; Wissowa, Rel. u. Kult.² p. 244.*

Deuhabet *v.* Deumhabet. **Devia** *v.* Devius. **Deviāna** *v.* Diana.

? *dat.* **Deviatīs.** CORP. XII 1158 (*Carpentorate, periit; cf. adn.*) -is ⟨. . . v(otum) s(olvit)⟩ l(ibens) m(erito) *eqs.*

Deviciacus *v.* Diviciacus. **Devictiācī** *v.* De⟨in⟩victiaci.

Devignāta *nom. mul., a voce celt.* *de(i)vos (*cf. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1273*) *et* gnatus. CORP. III 11646 (*in Norico*) -a Tituconis filia. *cf.* CORP. III 5101 (*ibid.*) Devognatae Ationis filiae.

Devillius, -a *nom. gent. orig. celt. cf. praeterea* Divil(l)-. CORP. XII 2241 (*Gratianopoli*) -ae Atticae flaminicae. 2269 L. -o Lucino patr⟨i⟩ et L. Devil⟨lio⟩ Martian⟨o⟩. 2270 -ae Atiliae. 2271 -ae Catullini fil. Titiolae. 2280 P. -us Lucinus coniugi . . . et -llí Lutatius et Lucina matri. XIII 4159 (*in Treveris*) -a Amillo Pi(?). 6710 (*Mogontiaci, a. 205*) T. -us T(iti), immunis, fil. Aurelia (*pro tribu, cf. adn.*) Victorinus *miles.*

abl. **Devionissō** *statio Brit.* RAVENN. p. 424, 14. *cf.* Deventia.

Devite *statio Palaestinae.* RAVENN. p. 84, 10.

Devius, -a. 1 *nom. gent.:* CORP. XI 5859 (*Iguvii*) L. -us Anf(. . .). 2 *nom. vir. et mul. celt.* (?): CORP. XIII 10010. 772 (*in vasculo*) -vi. 10010, 2967 *o* (*inter dubia*) -a. *cf.* Deius, Divius.

Deultēnsēs *v.* Deultum.

Deultum *opp. Thraciae; gr.* Δεουελτὸς κολωνία (PTOL. 3, 11, 7), Δηβελτός *al. cf. Oberhummer, PW. V 260 sub* Develtos; *Corp. III p. 2084.* *notatur* D.: *p. 117, 5 sq.* PLIN. nat. 4, 45 Develton (-lcon *codd., vulgo*) cum stagno, quod nunc -um vocatur veteranorum (*confunduntur* -um *et* Delkos; *cf. Oberhummer l. l. et PW. IV 2447 sub* Delkos). ITIN. Anton. Aug. p. 229, 3 Debelco. AMM. 31, 8, 9 oppidum . . . nomine Dibaltum (31, 12, 15 a Dibalto). RVFIN. hist. 5, 19, 3 a Debelto colonia Thraciae episcopus (Δεβελτοῦ). CONC. Ephes. a. 431 Mansi 5, 590[D] episcopus Duelti (κατὰ Δούελτον; *idem* 5, 767[A] episcopus Diveltumisiae [*i. Moesiae*] secundae *cod. Vatic.*). CONC. Const. a. 448 Mansi 6, 750[C] episcopus Develti (6, 982[D]). CONC. Calch. a. 451 Mansi

[*Reisch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

7, 170^{B} episcopus Dibelli. COD. Iust. 6, 36, 5 (*a. 294*) Divelli (Develti *Mommsen*). 8, 50, 17 (*a. 294*) Develto. RAVENN. p. 184, 10 Debellion. *plur.*: CONC. Calch. Leo M. epist. 98, 4 p. 965^{C} ecclesiae Debeltorum. DECRET. decur. Deult. (Corp. VI 31692; *a. 82*) in coloniam -um. CORP. III 12329 f(ines) c(oloniae) D(eulti). INSCR. numm. Cohen^{2} I p. 260 n. 116 (*Claudii* [*errore?*]) c(olonia) F(lavia) P(acis) D(eultum) *vel* D(eultensium)? *cf. l. 11* (*item* II p 89 n. 668 [*Traiani*]. IV p. 316 n. 37 *sqq. al.*). IV p. 127 n. 256 (*Iuliae Domnae*) col. Fl. Pac. Deult. (*item* n. 258 *sq. al.* [*etiam* Fla.]). p. 463 n. 600 (*Alexandri Sev.*) col. Fl. Pac. -i. **Deultēnsēs** *incolae*: DECRET. decur. Deult. (Corp. VI 31692; *a. 82*) in colonia Flavia Pacis -ium. *adi.* **Develtānus**, -a, -um: CONC. Const. a. 448 Mansi 6, 1090^{D} episcopus -ae civitatis (7, 717^{A} Debaltenae civitatis). CONC. Ephes. a. 431 Mansi 4, 1223^{B} episcopus Dueltanus.

Deumhabet *nom. vir. christ.* *a* deus *et* habere. *cf.* Deusdedit, Deogratias *sim.*; Habetdeus. NOT. episc. prov. proc. 14 -t Thelensis (*sc. episcopus*). CORP. VIII 13614 (*Carthagine*) Deuabet. 14327 Deu⟨habet?⟩. 25218 (*ibid.*) Deuhabet. 25219 Deuabet.

? **Deunis** *genet. nom. barb.* CORP. VIII 17974 (*in Numidia*) ex o⟨f(f)i⟩ci⟨na⟩ Hai(?) et -is.

Dēvognāta *v.* Devignata. **Dēvona** *v.* Divona.

Devoni *statio Britanniae.* RAVENN. p. 436, 4. *fort. i. q.* Δηουάνα PTOL. 2, 3, 9, *ubi hodie est* Aberdeen; *cf. Müller ad l.*

? abl. **Devonō** *loc. Apuliae aliunde ign.* CORP. VI 29690 -o natus regione Apul⟨a⟩, decurio Ben⟨u⟩sinus (*i.* Ven-).

? **Devontia** *nom. mul.* CORP. III 3863 = 10759 (*in Pannonia sup.*) -n⟨t?⟩iae uxori vivae.

? **Devonum** *v.* Devono. **Devovicia** *v.* Delgovicia.

Deurī *gens Dalmatiae.* PLIN. nat. 3, 142 *decuriis* XXV -i (decuni *vulgo*). PTOL. 2, 16, 5 Δέρριοι. *cf. Patsch, PW. V 280.*

Deuriopus *regio Macedoniae.* LIV. 39, 53, 14 (*a. 183 a. Chr.*) in -o (*Sigonius*; derchiopo *vel* detriopo *vel* deriopo *codd. recc.*) ... Paeoniae ea regio est —, prope Erigonum fluvium. *gr.* ἡ Δευρίοπος (STRABO 7 p. 326). *cf. Philippson, PW. V 280.*

Deus *in nom. propr.* POMP. TROG. prol. 42 Tigranes *rex Armeniae* cognomine -us. CASSIOD. hist. 5, 13 Aetius *haereticus* cognomento Sine -o. CONC. Carth. a. 525 Mansi 8, 648^{A} Servus -i episcopus plebis Missuensium. *ibid.* Servus -i episcopus plebis Honoriopoli.

Deusa *v.* Deusus.

Deusara *loc. Daciae. cf. Patsch, PW. V 281; W. Schulze, Eigennamen p. 36.* TAB. cer. Dac. 3 (Corp. III p. 930 *sq.*; *a. 162*) int. 11 actum -re. ext. 17 actum De⟨u⟩sarae. 13 (Corp. III p. 951; *a. 167*) int. 22 ⟨act. Deusa⟩re.

Deusatelius *nom. vir. (?) barb. dub.* OPTAT. app. 1 p. 187 (*a. 320*) Victore -o *presbytero* (*sed* AVG. c. Cresc. 3, 29, 33 Victore de Castello).

Deusdat *nom. vir. christ.*; *cf.* Deusdedit, Adeodatus *sim.* CORP. XV 3442 (*in amphora*) -t. 8179 (*in signaculo*) -t.

Deusdedet *v.* Deusdedit.

Deusdedit *nom. vir. christ. indecl.*; *cf.* Deusdat, Deusdet, Adeodatus, Deogratias *sim.* *de prosodia cf. l. 68.* Deusdedet *v. l. 55. 72.* *abl.* a Deusdede (*sic*): PAPYR. Marini 120, 71. 86. 121, 51. INSCR. christ. Rossi I p. 913 (*saec. V*) -t. INSCR. christ. Leblant II 574 (*saec. V ex.?*) -t ep(iscopus). CASSIOD. var. 12, 21 (*a. 533/37*) -t scribae Ravennati. PAPYR. Marini 115 (*a. 540*) 3, 1 *al.* Deusdedet exceptor. *ibid.* 74 (*saec. VI med.*) 7, 2 -t for(ensis) civ(itatis) Classis Rav(ennatis). *ibid.* 120 (*a. 572*) 9 *al.* -t v(iro) c(larissimo) (comiti) Palatino (*idem* 122, 96 [*a. 591*]?). *ibid.* 121 (*saec. VI ex.*), 8 *al.* -t v(ir) h(onestus). GREG. M. epist. app. p. 438 (*a. 587*) -t viro honesto notario rogatorioque meo. GREG. M. epist. 3, 5 (*a. 592*) -t, gener Felicis de Orticello. 11, 6 -t diaconem *postea episcopum Mediolanensem* (*cf.* 11, 14. 12, 14. 13, 33). CONC. Rom. a. 595 (Greg. M. epist. 5, 57 a p. 367) -t presbyter tituli sanctae Praxedis. *ibid.* -t presbyter tituli sanctorum Iohannis et Pauli (*cf.* GREG. M. epist. 11, 15). LIB. pontif. p. 166 -t, natione Romanus, *papa a. 615—618.* CONC. Rom. a. 649 Mansi 10, 1162^{E} -t episcopus sanctae Caralitanae ecclesiae. *aet. inc.*: PAPYR. Marini 108 -t tabell(ioni) Vrbis. *praeterea*: INSCR. christ. Rossi II p. 67 n. 27, 11 ecce Deusdēdit nomen qui forte gerebas, ecce deus dedit regna beata tibi. INSCR. christ. Roma sotterranea II tab. 33, 1 (*cf.* p. 387; *e coemeterio Callisti*) Deusdedit pr(esbyter). INSCR. christ. bullett. di archeol. crist. 1870 p. 33 ego Deusdedet amator loci san(c)ti. CORP. XI †552 (*Arimini*) -d⟨it⟩. VIII †13422 (*Carthagine*) -t lector. †13615 Deu(s)d⟨edit⟩ (*item* 13616). †13617 -d⟨it⟩. †13618.

Deusdet *nom. vir. christ.*; *cf.* Deusdedit, Deusdat. INSCR. christ. Rossi I p. 923 (*a. 500*) -t, q(u)i vixet (*sic*) *eqs.* (*an* = Deusde(di)t?). INSCR. christ. Leblant II 609, 1 D(eu)sde(t) p(res)b(yte)r (*item alii* 16. 23).

Deusdōna *nom. vir. christ.*; *cf.* Deidona, Deusdedit *sim.* CORP. X †1535 (*Neapoli, post a. 570; periit*) Deus dona con patre suo. †4506 (*Capuae, a. 560*) Deusduna filius.

1. Deuso(n) *nom. loci celt.*, *cf.* 2. Deuso? *fort. hodie* Duisburg; *cf. Ihm, PW. V 281.* HIER. chron. a. Abr. 2389 (= CASSIOD. chron. II p. 152, 1118; *a. 373*) Saxones caesi -one in regione Francorum. *adi.* **Deusōniēnsis**, -e: INSCR. numm. Cohen^{2} VI p. 24 n. 88 (*Postumi*) Her(culi) -s(i) (*sim.* 90—100. 115—118) 89 ⟨Her.⟩ -ns(i) Aug(usto). INSCR. The Numismatic Chronicle 3 ser., t. 8, 4th pt. Her(culi) Dieusenensi. *cf. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1273.*

2. Deuso *nom. vir. celt. (?)*; *cf.* Deusus, 1. Deuso. CORP. III 5057 (*in Norico*) Batelí -nis f. 5426 (*ibid.*) Pameta -nis f. 10883 (*in Pannonia sup.*) -o Agisi f.

Deusōniēnsis *v.* 1. Deuso.

Deusus, -a *nom. (cogn.) vir. et mul. celt. (?)*, *cf.* 2. Deuso. CORP. III 5303 (*in Norico*) ⟨...⟩ia Verc⟨ai⟩ f. -a. 5370 Masculus -i f. 5425 (*ibid.*) -a Ituli f. con(iux).

Deutaera *v.* Deuter.

Deuter, -erī *nom. (cogn.) vir.*; *a gr.* δεύτερος; *cf.* Secundus. *nom.* Deuterus *l. 21.* *exemplum antiquissimum l. 26.* SVBSCR. codd. Mart. Cap. 1, 97 *v.* Deuterius. CORP. VI 1057 (*a. 205*) I 97 T. Furfanius -r *vigil.* 4766 (*in monum. Marcellae*) A. Hirtius -r. 5522 (*in columbario*) T. Flavio -o ... Claudia Deutera. 16821 relicias cinerorum -i. 16822 -r C. Iuli Lyri. 16823 (= 34106) -r Caesaris verna Flaviae Care matri. 23822 -r Marciae Fabi Maximi. 23972 T. Peticius Sollemnis -o patrono. 26715 Στα(...) Δευτέρω. 28007 *C. Valerius* -r. 34021 L. Iunius L. l. Deuterus. 35066 Q. Cretarius Q. l. -r. 36414 P. Terentius -r. INSCR. Amer. Journ. of phil. 31 (1910) p. 29 (*Romae*) Ti. Claudius -r. INSCR. Rostowzew, tess. plumb. 1399 -r. CORP. XV 3602 (*in amphora, stilo scr.*) -i. XIV 913 (*Ostiae*) C. Domitio C. f. -o. 4027 (*Ficuleae*) Q. Ha⟨terio⟩ Deu⟨tero⟩. INSCR. Ephem. epigr. VII 1249 *et* 1251 (*in agro Albano*) -r. CORP. IX 2831 (= I^{2} 1760; *Vscosii*) N. Herio -o. X 250 (*Grumenti*) ⟨...⟩ib. et -o. 6375 (*Tarracinae*) Cn. ⟨...⟩ -o. 8042, 64 (*in tegula Campana*) C. Iuli -i. XI 6570 (*Sassinae*) L. Sassinas -r. V 2611 (*Ateste*) M. Cominius M. l. -r. 8847 (*Veronae*) ⟨M. C⟩aecilio M. l. -o. XII 546 (*Aquis Sextiis*) *Pompeio* ⟨De⟩utero. *f.* **Deutera.** Deutaera *l. 37. 40. 43.* *gen.* -aes *l. 43.* *dat.* -(a)e CORP. VI 14220. 17546. *notatur* Deu.(?) *l. 46.* **a** *nom. mul.*: CORP. VI 7316 (*in monum. Volusiorum, saec. I*) -a⟨e ver⟩nae. 10191 -ae. 17728. 18133 T. Flavio Melitoni -a lib. 25665 -a verna. XIV 1331 (*Ostiae*) d. m. Mari Mercuri ... -a conliberto. 2949 (*Praeneste*) -ae. X 4109 (*Capuae*). V 7285 (*Segusione*). III 8981 (*in Dalmatia*) Deutaer(a) mat(e)r. **b** *cogn. mul.*: CORP. VI 690 Cassia -a. 5522 *supra l. 16.* 7849. 9489 Veturia C. l. -a (*eadem* 14044). 10648 Flaviae -ae. 10797. 12703. 14190. 14219 Calpurniae L. f. -ae. 14220. 15375. 15998. 17001 Domitiae Deutaer⟨ae⟩. 17546. 17929 Firmidiae C. f. Claudiae -ae. 18803. 19539 Ortesia -a patrono. 20539. 22355. 24094 Otacilia De(u)tera (*sic*). 24244. 25989 Livia Deu⟨tera?⟩. 26510. 26707. 26786. 27479. 35040. XIV 381 (*Ostiae*). 1581 (*ibid.*) Scantiae Deutaeraes. 3802 (*Tibure*). X 2353 (*Puteolis*). 6742 (*Antii*). XI 2786 (*Volsiniis*) Septi⟨miae? . . . l.⟩ Deu⟨terae?⟩. 5724 (*Tufici*) ⟨Vol⟩teia (mul.) l. Deu(tera?). V 2317 (*Atriae*) Ancharia L. l. -a. XII 5843 (*in civ. Vocontiorum*) Atili⟨ae De⟩utera⟨e⟩? XIII 2301 (*Luguduni*) Velleia -a patrono.

Deutera *v.* Deuter. **Deuteria** *v.* Deuterius.

? **Deutericus** *nom. vir. valde inc.* TAB. cer. Pomp. (Corp. IV suppl.) 132, 3 -c⟨i⟩?

Deuteris *cogn. mul.*; *cf.* Deutera, Deuteria. CORP. XII 3928 (*Nemausi*) Statiae -di.

Deuterius, -a *nom. (cogn.) vir. et mul., plerumque christ.* *cf.* deuterius, Deuter -a, Deuteris. *in codd.* GREG. TVR. *et* CONC. Gall. *etiam* deot-, deoth-, deuth-, dioth-. *in* PAPYR. (*cf. l. 79*) *plerumque* Deuth-. *gr. l. 61.* *de prosodia v. l. 61. 69. 74.* COD. Iust. 6, 20, 1 (*a. 224*) -ac. CONC. Arel. a. 314 Mansi 2, 477^{A} -us diaconus de civitate Caesariensi provincia Mauritania. CORP. VIII 2403 (*in Numidia, saec. IV*) 1, 6 Pompeus -us p(a)tr(onus) *col. Thamugadi, vir clarissimus.* OPT. 2, 25 p. 64, 21 -um *episcopum.* ZOSIM. 5, 35, 2 Δευτέριος ὁ τῆς φυλακῆς τοῦ βασιλικοῦ κοιτῶνος προεστώς, *Stilichonis sectator, supplicio affectus a. 408.* AVG. epist. 93, 43 -um ... Macrianensem episcopum. epist. 236 coepiscopo -o. c. Emer. 1 -us episcopus metropolitanus Caesariensis (*cf.* 4. 10 serm. ad Caesar. 1 CONC. Carth. a. 411 Mansi 4, 53^{A}. 80^{D}. 108^{B}. 119^{C}. 126^{A}). AVELL. p. 822, 24 (*a. 419*) ad -um *episcopum Afrum.* NOT. episc. prov. proc. 37 -us *episcopus* Simminensis. ENNOD. carm. 1, 2 -o v(iro) s(pectabili) grammatico *Mediolanensi.* 2, 104, 1 forma caput facies Deutĕrī cuncta magister *eqs.* epist. 1, 19 dict. 8. 24. *vix idem* SVBSCR. codd. Mart. Cap. 1, 97 contra legente -r(i)o scholastico ... Romae ad portam Capenam (*potius a. 534 quam 498*); *v. Teuffel, Röm. Litt. 3^{6} p. 399. 473.* *cf. etiam* CARM. christ. Rossi Roma sotterranea III p. 381 priscorum interpres vatum doctorque -us. GREG. TVR. Franc. 3, 22 (*a. 532*) matrona -a nomine, *postea uxor Theudobertis regis.* *cf.* 3, 23 *sqq.* CONC. Arvern. a. 535 p. 70, 25 -us ... episcopus ecclesiae Lutivae. CONC. Aurel. a. 541 p. 97, 16 -us ... episcopus de Vintio (*cf.* Aurel. a. 549 p. 110 Arel. a. 554 p. 120 Matisc. a. 585 p. 173 GREG. TVR. Franc. 9, 24). PAPYR. Marini 114 (*a. 539—46*) l. 6 *al.* (l. 100 *et* 103 -terio). *aet. inc.*: CORP. VI †31968 -us senator bir ispectabilis. *praeterea*: CORP. VI 13064 M. Aurelio -o. V †6257 (*Mediolanii, a. 409*) -a. VIII †13620 (*Carthagine*) -us (*cf.* †13619).

Deuteron est nomen quoniam transacta revolvit *eqs.* CYPR. GALL. Ios. 208 *pro* deuteronomium, *q. v.*

[*Reisch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Deuterus *v.* Deuter *p. 118, 21.* **Deutherius** *v.* Deuterius.

Deutia(s?) *cogn. vir.* CORP. VI 29164 M. Vlpio -ae.

Devva *nom. mul. barb.* CORP. III 4724 (*in Norico*) -ae Atiougon(is) f. matri.

Deuxippus *v.* Dexippus *l. 46.*

Dexagoridās *nom. vir. gr.*, *Δεξαγορίδας*. LIV. 34, 29, 8 (*a. 195 a. Chr.*) -as et Gorgopas pari imperio praeerant urbi (*sc. Gythio*).

Dexamenē *nom. mul. gr.*, *Δεξαμένη*; *cf.* Dexamenus. *Nereis*: HYG. fab. geneal. p. 10, 17. *cf. cogn. mul.* CORP. VI 7045 (*in monum. vineae aquariorum*) Calviae Dexsa⟨m?⟩enis uxsoris.

Dexamenus *nom. vir. gr.*, *Δεξαμενός*; *cf.* Dexamene. *rex Oleni, confunditur cum Oeneo, patre Deianirae (cf. Hoefer, PW. V 283)*: OV. Ib. 404 Nessus -ique gener (*i. Eurytion*). *praeterea v. p. 83, 80.*

Dex[s]anīcus *cogn. vir. gr.*, *Δεξάνικος*. CORP. IX 1310 (*Aeclani*) N. Spedius Vib(ii) f. Cor(nelia) Dexsanicus.

Dexendrusī *pop. Arachosiae.* PLIN. nat. 6, 92. *cf. Tomaschek, PW. V 285.*

Dexiānus *v.* 2. Dexius.

Dexicratēs *nom. vir. gr.*, *Δεξικράτης*. MARCELL. chron. II p. 96, 503 -is et Volusiani *coss.*

Deximachus *cogn. vir. gr.*, *Δεξίμαχος*. INSCR. graec. V 374 (= CORP. III 494; *Lacedaemone, biling.; a. 18—12 a. Chr.*) C. Iu⟨l⟩ius ⟨.?.Dexi⟩machus Pratolai f. *ex eadem familia*: INSCR. graec. III 801 b (p. 505; *saec. I*) ⟨*Γάιον*⟩ *Ἰ*⟨*ο*⟩*ύλιον -ον* ⟨*Ε*⟩*ὐρυκλέους υἱόν. cf.* INSCR. graec. V p. XVI 32 *et stemma p. 307.* *ex posteris*: INSCR. graec. V 470 (*saec. I ex.*) *Πό. Μέμμιον -ον* (*idem* 53. 54. 57. 101. 285). *huius nepos (eiusdem nominis)* 290. 374. 537. *cf. stemma p. 117.* COD. Iust. 2, 3, 17 (*a. 286*) -o.

Deximontānī *pop. Persidis.* PLIN. nat. 6, 99 flumen Granis... per Susianen fluit, dextra eius accolunt -i (Dexi montani *nunc Mayhoff*), qui bitumen perficiunt. *cf. Tomaschek, PW. V 286.*

? **Dexionē** *nom. mul. gr. dub.*, *Δεξιόνη*. OV. Ib. 470 Iovis infesti telo feriare trisulco, ut satus Hipponoo -esque (*G*, dexit(h)oesque *alii*) pater (*sc. Aesculapius?*). *cf. Ellis ad l.*

Dexios *v.* 2. Dexius.

Dexippus *nom. vir. gr.*, *Δέξιππος*. **1** *servus Ciceronis*: CIC. epist. 14, 3, 3 -o (des- *codd.*). 14, 3, 4 -o (des- *M*, les- *FHD*; *an* Cles-?). **2** INSCR. graec. VII 3426 *v.* Curtius *Onom. II p. 768, 44.* **3** -us *Atheniensis, rerum scriptor et archon eponymus, floruit saec. III (cf. Schwartz, PW. V 288, 25)*: INSCR. graec. III 716 *Π. Ἑρέν(νιον) -ον Πτολεμαίου Ἕρμειον τὸν ῥήτορα καὶ συγγραφέα* (*sine praen.* 70 a [p. 484] 1202; *Ἑρέννιος -ος*: 714 *sqq.*). -us: LAMPR. Alex. 49, 3. CAPITOL. Maximin. 32, 3. 33, 3. Gord. 2, 1 -o, Graeco auctore. 19, 9. 23, 1. Max. Balb. 1, 7. 15, 5 -us, Graecorum scriptor. 16, 3 *sq.* 6. TREB. Gall. 13, 8 *Gothi* ab Atheniensibus duce -o, scriptore horum temporum victi sunt. trig. tyr. 32, 1 Claud. 12, 6. IORD. Get. 113 Deuxippo storico referente. *huius fil.*: INSCR. graec. III 717 *Ἑρέννιο*⟨*ς Δέ*⟩*ξιππος*. **4** COD. Iust. 8, 54, 5 (*a. 294*) -o. **5** CORP. X 7130, 12 (*Syracusis, in amphitheatro*) ⟨De⟩xippi Alfiani.

? **Dexitis** *genet. cogn. vir. corrupt.* CORP. VI 24447 d. m. Pompei -is Salvia Aphroditus (*videntur esse* Dextri *et* Aphrodite; *cf. adn.*).

Dexiva *dea Celtica; cf. Ihm, PW. V 295.* CORP. XII 1062 (*Aptae*) Dexsivae. 1063 Dexsive. 1064 Dexivae et Caudellensibus. *cf.* Dexivates?

Dexivatēs *pop. Galliae Narbonensis.* PLIN. nat. 3, 34 regio Anatiliorum et intus -ium (*sic Robiet*; dexuiatium *A*, dexuivaticum *rell.*; *sed cf.* Dexiva) Cavarumque. *cf. Ihm, PW. V 297 sub* Dexu(v)iates.

1. Dexius, -a *nom. gent.*; *cf.* Dex(s)onius *et W. Schulze, Eigennamen p. 272 adn. 2.* Dexsius *infra l. 66. 69.* [*dub.*: *miles Romanus*: PLVT. Pyrrh. 17, 4 (*a. 280 a. Chr.*) *Δεξόος trad.*; *Δέξιος Amiot*, *Δέκιος Hase. cf. Münzer, PW. V 295.*] -us *maritus Liciniae C. Cassii sororis*: CIC. epist. 7, 23, 4. CORP. VI 16824 -a Oenas sibi et L. -o Ilo patrono. INSCR. Notiz. degli scavi 1911 p. 235 (*Romae*) Q. -us Ephagatus. CORP. IX 6078, 73 (*in tegulis*) C. -xi Staberiani. X 411 (*Volceis*) C. Dexsius C. f. IIIIvir iure dicundo. 534 (*Salerni*) -o Decumino mil(iti) coh(ortis) II pr(aetoriae) p(iae) v(indicis) Sever(ianae). XI 949 (*prope Mutinam*) C. Tutili T. f. Pol(lia) Dexsia L. f. uxsor. 4206 (*Interamnae*) C. -us L. f. Max⟨umus aedilis⟩ cur(ulis) (*cf.* 4207 *sq.*). XII 1202 (*Carpentorate*) -us Verus. 1557 (*Deae Augustae Vocontiorum*) T. -us Zosimus. VIII 2858 *sqq.* (*Lambaesi*) Q. -us Licinianus optio leg(ionis) III Aug(ustae). 18974 (*in Numidia*) -a L. f. Iulia.

2. Dexius *nom. (cogn.) vir. gr.*, *Δεξιός*. *medicus*: CELS. 5, 18, 36 -us. CORP. VI 165 (*a. 166, periit*) Dexios Hermetis. 10224 L. Cocceius M. f. -us Clymenus. INSCR. graec. XIV 35 (*Syracusis*) *Π. Ποστούμιος -ός*. *inde* **Dexiānus** *nom. vir.* (*Δεξιανός*): LIBERAT. 6 -us Seleuciae *Isauriae episcopus* (*cf.* CONC. Ephes. a. 431 Mansi 4, 1270^A. 5, 766^B).

Dexo *nom. vir. gr.*, *Δέξων*. CIC. Verr. 6, 108 -o Tyndaritanus, homo nobilissimus (PRISC. gramm. II 221, 23 '-o *eqs.*' pro Dexon). 6, 128 -o.

Dexonius, -a *nom. gent.*, *cf.* 1. Dexius. CORP. X 4110 (= I² 1590; *Capuae*) Dexsonia Sclemi⟨o⟩. VIII 14944 (*in prov. procos.*) -us Crescens sacerdos. 15085 L. -ni Mundi.

Dexs- *v.* Dex-.

Dexter, -trī, *cogn. vir.* *a* dexter; *cf.* 2. Dexius. *in titulis* Dexster: *l. 69. 73. p. 121, 3. 52*; Dester: *l. 77. 81. p. 121, 18.* *gr.*: *l. 32. 40. 65. 75. p. 121, 40 sqq.* [*nom.* Dextrus *in titulo falso* CORP. X* 769.] *voc.* -er: CORP. VI 1056 (*a. 205*) I 114. HIER. vir. ill. praef. (*Δέξτρε translatio*). *notatur* Dex.: CORP. V 8110, 161 (*in tegula*). VIII 2618. 18421. 18977; D.: CORP. IX 1091 *p. 121, 11.* *errore pro* Denter *v. p. 107, 65.* *exemplum antiquissimum v. infra l. 74.* **1** SEN. epist. 4, 7 Gaius Caesar iussit *M. Aemilium* Lepidum -o tribuno (*sc. praetorianorum*) praebere cervicem. **2** TAC. hist. 1, 31 (*a. 69*) Subrius -r *tribunus cohortis praetoriae.* CORP. X 8023 (*cf.* 8024; *in miliariis, a. 74*) Sex. Subrio -o proc(uratori) et praef(ecto) Sardiniae. **3** CORP. XIV 3543 L. Turpilio -o *cos. suff. aet. Flaviorum.* **4** -r *amicus Martialis, venandi studiosus*: MART. 7, 27, 1. 11, 69, 3. **5** Cn. Afranius -r *cos. a. 105*: ACT. Arv. a. 105 CONST. veteran. 33 (Corp. III p. 865) int. 23. ext. 22 (CONST. veteran. 34 *suppl.*). PLIN. epist. 5, 13, 4 designati consulis Afrani -i (8, 14, 12). 5, 13, 5 -um. **6** CORP. V 2824 *v.* Cestius *Onom. II p. 355, 1.* **7** S. C. de nund. salt. Beg. (Corp. VIII 23246 = 11451; *a. 138*) P. Cassius P. f. Cla(udia) -r q(uaestor). *praeterea cf. Onom. II p. 236, 45.* **8 a** CORP. VIII 8925 (*Saldis, in Mauretania Sitif.*) Sex. Cornelius Sex. ⟨f.⟩ Arn(ensi) -r iuridicus Alexandreae (8934 [*sub Pio*] proc(uratori) Asiae *eqs.*... patrono coloniae). **b** *huius posteri*: CORP. VIII 8935 Sex. Cornelius L. f. Arn. -r Maximus eq(ues) R(omanus)... Sex. Cornelius Sex. f. Arn. -r Petronianus statuas equestres propatrui sui... restituerunt. **c** *alii*: CORP. VI 32321 (*saec. II*) ⟨.⟩ Cornelius Dext⟨er⟩ *ordinis senatorii, ut videtur.* III 553 (*Athenis*) Cor⟨neli⟩ D⟨e⟩xtri proc⟨ur(atoris)⟩ Gal(liarum?) et Ger(maniarum?). *cf. Stein, PW. IV 1295, 67 sqq.* **9 a** C. Domitius -r, *cos. II a. 196* (*cf. Groag, PW. V 1426, 37*): CORP. X 1786. V 6649 (*cf. adn.*). *cogn. solum*: CORP. XIV 71. V 6596 (*cf. adn.*). XIII 6672. III 51. VIII 2618. 8331 *et in fastis.* INSCR. graec. Rom. Cagnat III 1276 (*in Arabia; a. 182/3?*) *ἐπὶ Δομιττίου Δέξτρου ὑπατικοῦ.* SPART. Sev. 8, 8 Domitium -um... praefectum urbi (*a. 193*). **b** *cum hoc cognatus, fort. filius* Ser(vius) Calpurnius Domitius -r (*nom. plenum* CORP. X 6422 [*a. 213*], *v. etiam* VI 1368 *sq.* 1984) *cos. a. 225*; *cf. Groag, PW. III 1370, 59; etiam Onom. II 103, 57.* -r: ACT. Arv. a. 225 CORP. VI 3001. XIII 6366. 6405. 6744. 7268. 8205. 8728. VII 732. III 1676. 3903. 6570. 13364. VIII 7988. 15497. 18830. 27551; COD. Iust. *passim.* FAST. chron. min. **10** MOD. dig. 27, 1, 1 pr. *Ἑρέννιος Μοδεστῖνος Ἐγνατίῳ Δέξτρῳ* (*libro primo excusationum*). **11** COD. Iust. 5, 48, 1 (*a. 245*) -o. **12** -r, *cos. a. 263*: CHRONOGR. a. 354 chron. I p. 65, 263 *al. in fastis* (PROSP. chron. I p. 440, 882 *errore* Maximo). **13 a** CORP. IX 2339 (*Allifis; saec. III*) Q. ⟨T⟩arronio Q. f. Fab(ia) Felici -o c(larissimo) v(iro) aed(ili) curuli designato. **b** *ex huius progenie*: CORP. X 1479 (*Neapoli*) Appius Claudius Tarronius -r v(ir) c(larissimus). **c** *fort. huius nepos*: CORP. VI 1783 (*a. 431*) Appius Nicomachus -r v(ir) c(larissimus) ex praef(ecto) urb(i) avo optimo. SVBSCR. codd. Liv. 5 (*sim.* 3. 4) Nicomachus -r v. c. emendavi ad exemplum parentis mei Clementiani. *cf. Seeck, PW. V 297, 20 sqq.; Schanz, Röm. Litt. IV² p. 92.* **14** CONSVLT. 5, 6 (*a. 294*) Aurelio -o. **15** CORP. XI †2548 (*Clusii, a. 322*) L. P⟨etro⟩nio -o epi⟨s⟩cop⟨o⟩. **16** CORP. II 4512 (*Barcinone*) Nummio Aemiliano -o v(iro) c(larissimo). COD. Iust. 7, 38, 2 (*a. 387*) -o comiti rerum privatarum. COD. Theod. 6, 4, 27 *al.* (*a. 395*) -o p(raefecto) p(raetorio). HIER. adv. Rufin. 2, 23 ante annos ferme decem cum -r amicus meus, qui praefecturam administravit praetorii, me rogaret, ut auctorum nostrae religionis ei indicem texerem (*cf.* vir. ill. praef.). vir. ill. 132 -r Paciani... filius, clarus ad saeculum et Christi fidei deditus fertur ad me omnimodam historiam texuisse. *cf. Seeck et Jülicher, PW. V 297, 10. 33.* **17** *aet. inc.*: CORP. VI 31700 ⟨Ti. Cl⟩audio Ti. f. ⟨...⟩ -o ⟨...⟩ri iterum ⟨...⟩ aed(ili) pl(ebis). *cf. Groag, PW. III 2702, 45.* CORP. III 12116 (*in Cilicia*) ⟨...⟩cius T. f. Cl(audia) -r Augus⟨tanus Alpin⟩us Bellicius Sollers Metilius ⟨...⟩us Rutilianus xvir stlit⟨ibus iudican⟩dis *eqs.*... leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) pro⟨vinciae⟩ Ciliciae (*ibid. in carmine graeco Δέξτρου*). *de aetate cf. adn.* VIII 1222 *v.* Celerinus *Onom. II p. 302, 40.* MARTYROL. Hier. Non. Maii (*in Africa*) -i. **18** *in titulis* (PAPYR. *p. 121, 41*): **a** *nom.* (*plerumque serv.*): CORP. VI 217 (*a. 182*) coh. XII urb. (centuria) -i (*sim.* 2612. 32522 b I 25). 8644 Dexstri Caesaris servo diaetarcho domus Aug(usti). 10322 per Spironte et -um quaestores quartum. 13437. 16825 *sq.* 19258. 24985. XV 7174 (*in lamina aenea*) -i exceptoris senatus, qui manet in regione quinta in area Macari. XIV 3728 (*Tibure*). IX 1702 (*Beneventi*) Dexstro. 6083, 46 (*in signaculo*) -i col(onorum) Ben(eventanorum) ser(vi) ark(arii). X 423 (*Volceis*). I² 1553 (*Tarracinae*) -r Veneri Opsequenti. IV 1563. 1564 *Δεξτρο* (.?.). 1891 (= CARM. epigr. 926). 4365. XI 5613 (*Arnae*). 6861 (*Bononiae*). XII 494 (*Aquis Sextiis*). XIII 10010, 773 (*in vasculis Gallicis*) -i (*cf.* 10011, 191) *et* Dester f(ecit) (*cf.* VII 1336, 411. III 14372¹¹). III 8324 (*in Dalmatia*). 9029. †13124. 10733 (*in Pannonia sup.*). 10767. 13561 (*in signaculo*). INSCR. christ. Hisp. 190. CORP. VIII 12652 (*Carthagine*) -r imp(eratoris) n(ostri) ser(vus) aeditus. 14851 (*in prov. procos.*). †24509 Dester. 21041 (*Caesareae*). **b** *cogn.*: CORP. VI 200 (*a. 70*) IV 64 Sex. Mevius -r. 1056 (*a. 205*) I 114 *vigil* (*item* 1057 II 12 *al.* 1058 IV 56). 2962. 3076. 3165. 3200 T. Aur(elio) -o eq(uiti) sing(ulari) Aug(usti)... nat(ione) Dacus... T. Aur. -r Secun-

[*Reisch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

dus. 4153 (*in monum. Līviae*) M. Iunius -r. 14442. 16404. 16827. 18662. 18900a. 19726. 21359. 21805. 22196. 22504. 22759. 23940. 27177 C. Terentio C. f. Pal(atina) -o. 27810. 28262. 28329 Q. Laronio Dexstr(o). 29525. 29527. 31143 (*a. 135*) c 2. 7. 31147 (*a. 139*) b 9 *al.* (*cf.* 31151). 32515 (*a. 119*) a II 24 T. Billienus -r Libarna. 43 C. Sallustius -r Ravenn(a) *praetoriani* (*item* 32520 VI 46). 32536 d II 26 (?). 32561, 20. 32903 (*a. 184*) 4. 33142 L. Marcius L. f. -r. 34568. 36449 Q. Triario Q. f. -o. XIV 256, 76 (*Ostiae*). 283, 9. 924. 1802. INSCR. Ephem. epigr. VII 1213. IX 890 (*Praeneste; a. 28?*) M. S⟨e⟩mpronius ⟨Dex?⟩ter. CORP. XIV 3344 (*ibid.*). IX 1076 (*in agro Compsino*). 1091 (*Aeclani*) N. Arrius -r (*ab altera parte* N. A. D.). 1133 (*ibid.*) ⟨...⟩o M. f. Cor(nelia) -t(ro) ⟨a⟩id(ili), IIIIvir(o) i(ure) d(icundo) *eqs.* 1154. 1850 (*Beneventi*). 2400 (*Allifis*). 2492 (*Saepini*). 2528. 2595 (*Terventi*) ⟨... Abul⟩lius L. f. -r II⟨v⟩ir quinq(uennalis), ⟨c⟩ura⟨to⟩r tem⟨pli divi⟩ Augu⟨s⟩ti (*cf.* 2653 *sqq.*). 2601. 2778 (*Boviano vetere*). 3092 (*Sulmone*). 3309 (*Superaequi*) *bis.* 5380 (*Firmi Piceni*). 5409 *bis.* INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. IX) 124 (*Teate*). 125. CORP. X 445. 560 (*Salerni, periit*) C. Atlio (*sic*) Destri. 3124 a (*Puteolis*). 3586 (*Miseni*). 3603 M. Marius -r manip(u)l(aris) ... natio(ne) Graec(us). 3647. 4976 (*Venafri*) C. Petillio C. f. -o. 7407 (*Thermis Himeraeis*) M. Granio M. f. Quir(ina) -o. 8059, 23 (*in signaculo*). INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. X) 892 (*Sorae, a. 79*). TAB. cer. Pomp. (Corp. IV suppl.) 103, 9. CORP. XI 168 (*Ravennae*). 521 (*Arimini*). 3126 (*Faleriis*). 3235 (*Nepete*) A. Sicini A. f. Stel(latina) -i. 3901 (*Capenae*). 4788 (*Spoletii, periit*) Q. Volteio Q. f. Hor(atia) -o ⟨tr(ibuno)⟩ mi⟨l.⟩ legion(is) V Macedoni⟨cae⟩. XI 5737 (*Sentini*). 5898 (*Iguvii*) Cn. Scetas⟨io⟩ C. f. C⟨lu(stumina)⟩ -t⟨ro⟩. 5940 (*Tiferni Tiberini*). 6033 (*Pitino Pisaurensi*) C. Caesidio C. f. Cru(stumina) -o eq(uiti) coh. VIII, praef(ecto) coh. I Lingonum equitat(ae) ... patrono munic(ipii). 6060 *v. Onom. II p. 498, 7.* 6122 (*Fori Semproni*). 6173 (*Suasae*) ⟨. A⟩etrio L. f. Cam(ilia) ⟨De⟩xtro equo publico. 6310 (*Pisauri*) *bis.* 6712, 473 (*in signaculo*). 7135 (*Clusii*). V 379 (*Neapoli*). 1817 (*Gemonae*). 3427 (*Veronae*) T. Sornius L. ⟨f.⟩ -⟨t⟩er IIIIvir aed(ilicia) ⟨p⟩o⟨t(estate)⟩ *eqs.* 6583 (p. 1087; *in agro Novariensi*). 8110, 161 (*in tegula*) T. Vet. Dex. XII 467 (*Massiliae*). XIII 358 (*in Aquitania*). 6365 (*in Germania sup.*). 6778. III 3092 (*in Dalmatia*). 8524. 3254 (*in Pannonia inf.*) Tib. -r (centurio) exploratorum. 3530. 3929 (*in Pannon. sup.*). 10843. 4727 (*in Norico*). 4974 a. 7398 (*in Thracia*). 7740 (*in Dacia*). 14507 b 27 (*in Moesia sup.*). 14562. 11416 (*in tegula*). INSCR. Arch.-ep. Mitt. a. Österr. 17 p. 187 n. 43 (*in Moesia inf.*) ⟨Αἰ⟩λ(ιος) Δέξστερ. INSCR. graec. V 1, 117 (*Lacedaemone, saec. III in.*) Π. Μεμμίου Πρατόλα Δέξστρου. PAPYR. Wessely, Wiener Stud. 24 (1902) p. 110 (*saec. II*) Γάιος Δο⟨κ⟩ρήτιος Δέκστρος. CORP. II 118 (*in Lusitania*) C. Norbanus L. f. Iunius -r. 378. 2753 (*in prov. Tarrac.*). 4118. 4150. VIII 613 (*in prov. Byzacena*). 23321. 5391 (*in prov. procos.*). 14983. 16143. 24339. 24519. 24914. 25443. 25512 *sq.* M. Liv⟨inei⟩us C. f. Quir(ina) -r *flamen perpetuus.* 25530. 27126. 27423 c. 2094 (*in Numidia*). 2221. 2557 b 26. 2564, 1, 17. 2566. 2586, 12. 2800. 3499. 3587. 4601. 6097. 7184. 7324. 17931. 18968 M. Cornelius L. f. Q(uirina) -r. 18977 Ma. Cor(nelius?) Dex(ter) Quir. 19033 C. Iulius L. f. Quir(ina) -r. 19135. 19160. 18421 (*Lambaesi*) Iulia Dextria⟨na⟩ ... ⟨...⟩us Dex(ter) m(aritus). ***f.* Dextra** *nom. (cogn.) mul.* CORP. VI 14857 Popilia -a. 16828 ⟨...⟩ -a. 20075 (*periit, corrupt.*) Veian⟨i⟩e Dexstre. 27299 (= 16828) Tettiena -a. 34590 -a (?). IX 1062 (*in agro Compsino*) Sallustia -a. XI 2624 (*Rusellis*) Visulvia -a. 6083 (?). V 7512 (*Aquis Statiellis*) Latinia -a. 8110, 253 (*in tegula*) -ai (?). III †7571 (*in Moesia inf.*) ⟨...⟩ -a. †9532 (*in Dalmatia*) -ae. VIII 21670 (*in Mauretania Caesar.*) ⟨...⟩ila -a.

Dexterius, -a *nom. gent.; cf.* Dexter, Dextrius. CORP. XIII 4125 (*in Treveris*) -us Placentinus.

Dextra. 1 *nom. mul. v. supra l. 51.* 2 *nom. geogr. v. vol. V p. 921, 32.* 3 *cogn. Christi*: ORIENT. carm. app. 2, 6. ISID. diff. 2, 18 Dextera, propter effectum totius creaturae, quae per ipsum formata est. *cf. vol. V p. 935, 7.*

Dextriānus *v.* Dextrius.

? **De⟨x⟩tric(...)** *nom. inc.* CORP. V suppl. ital. 1080, 159 (*Aquileiae, in patella*) Destric.

Dextrīnius, -a *nom. gent.; cf.* Dexter, Dextrius, Dextrinus. CORP. XIII 8246 (*Coloniae Agr.*) Dextrínia Iusta L. Dextríni Iustí fília.

Dextrīnus *cogn. vir., cf.* Dextrinius *sim.* CORP. XIII 10029, 121 (*in sigillo*) ⟨.⟩ Igni -i (*sic legit Dissard*).

Dextrius, -a *nom. gent.; cf.* Dexter, Dexterius, Dextrinius. CORP. XIII 1758 (*Luguduni*) L. -us Apollinaris. III 14370[8] (*in Raetia*) -ae Neviriolae. *adi.* **Dextriānus,** -a, -um: TAB. aliment. Vel. (Corp. XI 1147) 6, 86 fund(o) Afriano -o ... in Placentino pag(o) Sinnense. **Dextriānus,** -a *cogn. vir. et mul.*: CORP. XV 7319 (*in fistula, a. 161*) sub cura Caecili -n(i) pro(curatoris) *Augustorum.* III 11965 (*in Raetia; a. 179, ut videtur*) M. Helvio ⟨Cle⟩mente -o leg(ato) Au⟨gg(ustorum)⟩ pr(o)pr(aetore)⟩. INSCR. Röm.-germ. Korr.-Bl. V (1912) p. 2 (*in Germania sup., a. 187*) iussu Clementis -i, leg. Aug. pr. pr. *alii*: CORP. VI 10674 P. Aelio -o. XIV 2719 (*Tusculi*) Iulia -a. XII †592 (CARM. epigr. 769; *Aquis Sextiis*) -us nomine vocitatus in vita, nec inmerito, nam ..., Criste, dextris tibi nunc fidē adsistit in agnis. 2380 (*inter Viennam et Augustum*) Vitelli -i. VIII 3104 (*Lambaesi*) Iulia -a (*aliae* 18395. 18421 *supra l. 50*). 25428 (= 14334; *in prov. procos.*) M. Porcio Fl⟨ami⟩nalis fil. Quir(ina) Dext⟨ria⟩no ⟨ae⟩di⟨l⟩icio f(lamini) p(erpetuo).

Dextroiugus *nom. equi. cf.* dextroiugus. TAB. devot. Audollent 275, 5 (*in prov. Byzac.*) Destroiugu(m) (*item* 284, 4).

Dexuiatēs *v.* Dexivates. *Reisch.*

Dia⟨...⟩ *vel* **Dia(...)** *nomen pagi cuiusdam incerti*: CORP. XII 2558. 2561 (*prope lacum Lemannum*). *cf. fortasse* Diara, *nisi est* Dianensis (*cf. Ihm, PW. V 341, 19*).

1. Dīa *nom. geogr., gr.* Δῖα (*scribitur etiam* Δία). **a** *vetus nomen insulae Naxi* (*cf. Bürchner, PW. V 298, 41 sqq.*): CATVLL. 64, 52. 121 OV. ars 1, 528 met. 3, 690. 8, 174 -am vela dedit. PLIN. nat. 4, 67 SERV. Aen. 3, 125 HYG. astr. 2, 5 p. 38, 18. HYG. fab. 43 p. 70, 16 insula Dia (p. 70, 17 SCHOL. Germ. Bas. p. 62, 1 PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 8, 2 -am insulam). GLOSS. II 50, 39. **b** *nomen insulae prope Cretam sitae* (*cf. Bürchner, PW. V 298, 62 sqq.*): PLIN. nat. 4, 61. **c** *nom. oppidi Chersonesi Tauricae, prope Panticapaeum* (*cf. Tomaschek, PW. V 299, 36 sqq.*): PLIN. nat. 4, 87. RAVENN. p. 172, 9 Dina (369, 6. Guid. p. 533, 15 Dine). **d** *oppidum Cariae* (*cf. Bürchner, PW. V 299, 20*): HIER. chron. a. Abr. 2033 (*a. 18 p. Chr.*) terrae motu *corruit.* **e** *errore, ut videtur, pro Aria insula* (*v. vol. II p. 507, 74 sqq.*): HYG. fab. 3 p. 39, 22 insula -a (14 p. 49, 1. 20 p. 52, 9. 21 p. 52, 15. *Schmidt* Aria *ex coniectura*).

2. Dia *nom. myth. mul.* (*cf. Escher, PW. V 300, 10 sqq.*): HYG. fab. 155 p. 13, 10 *Iovis filius* Pirithous ex -a, Oenei (*F*, Deionei *coni. Muncker, Schmidt, potius videtur* Eionei) filia. RVFIN. Clement. 10, 23.

3. Dīa *nom. et cogn. mul., fortasse potius coni. cum. adi.* dīus *aut cum* dea dia *quam cum* 1. *et* 2. Dia. -í- *infra l. 32.* CORP. VI 12209 Annia (mulieris) l. -a. 14604 Cavariae -ae. 18322 Flav⟨i⟩ae -ae. 22666 (*periit*) Munatius Papa et soror -a. INSCR. Notiz. degli scavi 1910 p. 420 (*Romae*) Claudia -a. CORP. XIV 4019 (= VI 10712, *Ficuleae*) ⟨Gr⟩aniae -ae. IX 366 (*Canusii*) Blassidiae -ae. X 1504 (*Neapoli, a. 59 p. Chr.*) Quintia Día (-í- *testatur* INSCR. Graec. XIV 794). 2799 (*lectionis incertae*). 8301 (*Antii, periit*) Iuliae -ae.

Diabas *nom. fluvii Adiabenae pro* Dialas *male intellectum ab* AMM. 23, 6, 21 amnes sunt duo perpetui, quos transimus, Diabas et Adiabas, ... ideoque intellegi Adiabenam cognominatam (*cf. Streck, PW. V 300, 65 et 319, 56.*

Diabatae *nom. graec. quattuor insularum prope Rhodum* (*cf. Bürchner, PW. V 301, 64*). PLIN. nat. 5, 133 circa Rhodum ... -ae IIII (*sic A*, biabathae *DF*, abiabethe *E*; *cf.* STEPH. BYZ. *s. v.* Διαβῆται νῆσοι περὶ Σύμην. τὸ ἐθνικὸν Διαβαταῖος). *diversae videntur* TAB. Peut. 8, 2 ins(ula) -te (*prope Cytheram, ut videtur*). 9, 1 (*ins. in septentrionali ora Cretae*) -te. RAVENN. p. 398, 13 -te (*ins. maris Aegaei*). *cf.* PTOL. 3, 3, 8. STEPH. BYZ. *s. v.* Διαβήτη (*prope Sardiniam*).

Diabene (TAB. Peut. 12, 2) *v.* Adiabene *vol. I p. 663, 16.*

Diablintes *nom. celt. gentis Aulercorum, postea* Jabolentis, *nunc* Jublains (*cf. Ihm, PW. II 2403, 27 sqq. et V 302, 21; Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1278; Hirschfeld, Corp. XIII p. 507*): CAES. Gall. 3, 9, 10 -es *accus. plur.* (*sic fh*, OROS. hist. 6, 8, 8, *sed* -tres *α*, -des *a*). PLIN. nat. 4, 107 Diablinti (-ndi *E*). NOT. Gall. 3, 9 chron. I p. 587 *in provincia Lugudunensi tertia* civitas -tum. NOT. Tir. 87, 64 Diablentas.

Diabo *v.* Zabo.

Diabolus *nom. vir. gr.,* Διάβολος (*cf.* διάβολος). *partes agit in* PLAVT. Asin. (*scaen.* 4, 1 *superscript.* -us [adulescens *add. E*] *et* 4, 2. *cf. fortasse* 810 emori me malim quam haec non eius uxori indicem). 634 adulescens -us. 751 (*in syngrapho*) -us Glauci filius. 913. *cf. K. Schmidt, Hermes 37 (1902) 186.* CORP. VI 6091 (*e columb.*) ⟨...⟩ Aetius -us coiunx.

Diaboro *nom. vir. barb.* CORP. VIII 5571 (*e Numidia*).

[**Dia-**Borysthenis, Diahellespontu, Dialexandrias, Diameroes, Diarhomes, Diarrhiphaeon, Diarrhodu, Diasyenes (MART. CAP. 8, 859. 876. 877) *v. sub ipsis oppidorum vel regionum nominibus.*]

Diabulla, -us *v.* Zab-.

Diacecaumenē *i. e.* διακεκαυμένη (γῆ) *regio zonae perustae*: SOL. 32, 37 Aegyptium limitem, qua ad -en tendit, incolunt populi, qui *eqs. cf.* HYG. astr. 1, 8 quae (*regio*) finis est ab aestivo circulo ad hiemalem, ea terra a Graecis -e (*litteris latinis BGP*) vocatur, quod neque fruges propter exustam terram nasci neque homines propter nimium ardorem durare possunt. *cf.* Cecaumene, Catacecaumene.

? **Diacīensis:** CONC. Ephes. a. 431 Mansi 5, 767[A] Iulianus episcopus Sardicae -is. *corrupt. videtur pro* Dacensis *vel* Daciae ripensis; *cf.* PTOL. 3, 11, 7 Σαρδική *cum adn. Mülleri et supra p. 5, 63. 66. 79 sqq. vix pertinet ad* Διακόν (PTOL. 3, 10, 5); *v.* Dimenses *p. 152, 53.*

Diacira *nom. oppidi Mesopotamiae ad Euphratem siti; cf. Streck, PW. V 317, 27.* AMM. 24, 2, 3 -a invaditur civitas, habitatoribus vacua ..., qua incensa *eqs. cf.* ZOSIM. 3, 15, 2 Δάκιρα ... ἦν ... οὕτω κατέσκαψαν, ὥστε οἴεσθαι τοὺς ὁρῶντας μηδὲ γεγονέναι πόλιν αὐτόθι.

Diāconis *nom. mul. gr., cf.* Diaconus. CORP. VI 20425 Iulia C. l. -is.

1. Diāconus *cogn. vir. gr., cf.* διάκονος *et* diaconus *appell.* Da- *v. p. 123, 2.* Dí- *v. l. 83.* CORP. VI 4665 (*e monum. Marcellae*) M. Valerius -us. 16829 -o Cae(saris) n(ostri) *servo.* 27490 M. Titius -us. V 4423 (*Brixiae*). 4651 Mefanatia C. l. Nymphe C. Mefanati C. l. Diacono patri. *inc. an nom. propr.*: CORP. VI 30635 (= CARM. epigr. 1789).

[Schwering †]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

adde INSCR. Nuovo Bullet. di archeol. crist. 1910 p. 166 (*Syracusis*) emi mici locu a Daconu. MARTYROL. Hier. pr. Kal. Nov. *v. sub* Dogonus.

2. Diăconus *cogn. mul.* (*ut videtur*) *gr.*, *cf.* ἡ διάκονος. CORP. I² 1304 (= VI 17925) C. Fidustio C. l. sibi et Díacono coniugi.

Diacos *nom. barb.*, *ut videtur*; *cf.* Diacu. CORP. XIII 10010, 775 *a—d* (*vasc. Gall.*). *cf.* 774 Dia. Diaco(nu)s *non latere videtur.*

? **Diacoxia** *nom. mul. incertae lectionis.* CORP. III 4857 (*in Norico, periit*) Veponius Avitus ... sibi et Diacoxie Meitime con(iugi).

Diacritamena *cogn. Magnae Matris.* CORP. XI 3080 (*Faleriis*) ex voto Matri deum mag(nae) -ae ⟨I⟩ulia Tigranis regis f(ilia) Ammia (*saec. I, ut videtur; cf. adn.*).

Diacu *nom. mul. barb.* CORP. III 5084 (*in Norico*) Vercaius Vcconis fil. ... sibi et -unï Suri f. coniugi.

Diadēmātus *signum vir.*, *cf.* diadematus *appell. agnomen L. Caecilii Metelli cos. a. 117 a. Chr.; cf. Münzer, PW. III 1213, 37. pluralis*: PLIN. nat. 7, 144 hoc dicebat iam Baliaricis, -is, iam Macedonicus ipse (*sc. pater Q. Caecilius Metellus*). CIC. p. red. ad Quir. 6 L. -us consularis (*sed* p. red. in sen. 37 L. et C. Metelli consulares). PLVT. Coriol. 11 Διαδήματόν τινα τῶν Μετέλλων καλέσαντες, ὅτι πολὺν χρόνον ἕλκος ἔχων περιενόστει περιδεδεμένος τὸ μέτωπον. *sed* fort. Rom. 4 p. 318^C Λευκίου Διαδημάτα. CHRONOGR. a. 354 chron. I p. 55, 637 Diademmo et Scevola (CONSVL. Constant. chron. I p. 213, 637 Metello Diademeo [Diademate *S*]. CHRON. pasch. *ibid.* Μετέλλου). *alibi* L. Caecilius (Metellus). *v. etiam* Diadumenianus *infra l. 70 sqq.*

Diades, *i.* Διάδες *a* Δῖον, *agnomen Athenarum Euboicarum; cf. Oberhummer, PW. II 2021, 45.* HIER. chron. a. Abr. 490 Cecrops in Eŭboea Athenas, quas et -as, condidit *eqs.*

Diadēs *nom. vir. gr.*, Διάδης. VITR. 7 praef. 14 minus nobiles multi ... de machinationibus (*conscripserunt*), uti -es *al. idem* 10, 13, 3. 8. *cf. Fabricius, PW. V 305, 17.*

Diadochus *cogn. vir. gr.*, Διάδοχος, *cf.* diadochus *appell. scribitur* -cus *infra l. 34 et 36. episcopus Photicensis Epiri saec. V; cf. Jülicher, PW. V 306, 47.* VICT. VIT. prol. 2 eruditus a tanto pontifice ... beato -co, cuius ut astra lucentia extant quam plurima catholici dogmatis monumenta dictorum. *alii*: CORP. VI 8146 (*e columb.*) L. Abuccio -co. 14997 Ti. Claudi(o) -o. 19928 Iulio -o Alexan. 23885 Pedaniae Olynthiae -us coniunx. 32429 d 7 (*saec. I ex.*) C. Iuli -i. XII 1917 (*Viennae*) Tib. Iulius -us. III 9120 (*Salonis*) C. Iul(ius) -us. II 4270 (*Tarracone*) Fulvius -us lib.

Schwering † [mortem pro patria obiit 1. II. 1915].

Diadūmenē *nom. mul. gr.*, Διαδουμένη; *cf.* Diadumenus. CORP. IX 4326 (*in agro Amiternino*) Zadumeneni conservae. X 8053, 62 (*in lucerna, periit*) Di⟨a⟩dumines. *nom. geogr. v. p. 124, 11.*

Diadūmeniānus *nom. vir.*; *cf.* Diadumenus, Diadumenius. *gr.* Διαδουμενιανός (Διαδομενιανός: PAPYR. Britann. II n. 351). Diaduminianus: CORP. III 5708. 5736. *notatur*: Diadu. *l. 60*; Diado. *l. 61*; Diad. *l. 61.* **1** CORP. VIII 9366 (*Caesareae Mauret.*) Cn. Haio -o proc(uratori) Augg(ustorum; *i. Severi filiorumque*) u⟨t⟩r⟨ar⟩umque Mauritaniarum Tingitana⟨e et Caes(ariensis)⟩. *cf. etiam p. 124, 64.* **2** -us *filius imp. Macrini, Caesar* (*sic in titulis et nummis*; Aug. *tantum* CORP. VIII 22562; *cf. etiam* CAPITOL. Opil. 10, 4) *a. 217/218; cf. PIR. II p. 433 n. 70. in titulis (plerumque miliariis una cum patre; nomina saepe plus minus erasa) et nummis* (PAPYR. *l. 59*): M. Opellius Severus -us: CORP. XV 7238 *et* 7331 (*in fistulis*). M. Opellius Antoninus (*cf.* SPART. Carac. 8, 10 CAPITOL. Opil. 2, 5 *sqq. al.*) -us: CORP. VI 2009 INSCR. Ephem. epigr. VII (*ad* Corp. XIV) 1209 CORP. X 7280. XI 6116. III 3714. 5708. 5736. 8307. 11833. 11841. 14155¹⁵ II 4789. VIII 4598. 10464. 21992. 22562. 22628 INSCR. Comptes rendus de l'acad. des inscr. 1905 p. 73 PAPYR. Britann. II n. 351 INSCR. numm. Cohen IV p. 312 n. 2 *al.* (p. 314 n. 25 *notatur* Diadu. [*item* 28. 30. 35—39]; n. 31 Diado. n. 32 *sq.* Diad.). *om.* Opellius: PAPYR. Lips. 79, 3. M. Opellius -us: CORP. III 3720. 3724 *sq.* 5728. 10618 INSCR. numm. Cohen IV p. 311 n. 1. 5 *sq.* 11 *al. om.* M.: CORP. III 10629. 10635. 10637. 10644. 10658. 14354³. -us: INSCR. numm. Cohen IV p. 316 n. 11 (*Sinope*). princeps iuventutis: CORP. XV 7238. 7331. X 7280. XI 6116. XII 5828. III 5708. 5728. 5736. 8307 (p. 2255). 11841. II 4789. VIII 4598 INSCR. Ephem. epigr. VII 1209. *apud scriptores graecos* -ός (CASS. DIO 78, 4, 1 *al.* HERODIAN. 5, 4, 12); *apud latinos* Diadumenus: SPART. Carac. 8, 10 CAPITOL. Opil. 2, 5 *al.* LAMPR. Diad. 4, 3 *sq.* puer pilleum non habuit, sed diadema tenue ... ferunt denique Diadematum puerum appellatum, sed ubi adulevit, avi sui nomine materni Diadumenum vocatum, quamvis non multum abhorruerit ab illo signo Diademati nomen Diadumeni. Heliog. 1, 4 *al.* Alex. 9, 3. 10, 5 AVR. VICT. Caes. 22, 1 PS. AVR. VICT. epit. 22, 1 EVTR. 8, 21 OROS. hist. 7, 18, 3 POL. SILV. chron. I p. 521, 29; Antoninus Diadumenus: LAMPR. Diad. 1, 1. 6 *al.* **3** *alii*: CORP. VI 20638 L. Vesonius Diadumenus ... et L. Vesonius -us. 20970 Laberi -i.

Diadūmenius, -a *nom. gent.*; *cf.* Diadumenus, Diadumenianus. CORP. VI 1058 (*a. 210*). VII 99 M. -n(ius) Eutyches *vigil.*

Diadūmenus *nom. (cogn.) vir. gr.*, Διαδουμενός. *cf.* diadumenos; Diadumene, -nius, -nianus. Diaduminus: CORP. VI 28220. XV 6404. XIV 3337; -maenus: CORP. VI 8520 INSCR. Notiz. degli scavi 1907 p. 222. Díad-: CORP. XIII 7590. VIII 21331; Diadúm-: CORP. VI 16832. X 2863. XII 3349. 3455. 3758. III 4797. Diadum(en)us: CORP. IV 3926. *notatur* Diadume.: CORP. VI 8791; Diadum.: VI 1058 III 81. XV 946; Diadu.: XIII 10001, 114 (*in lucerna*). 10021, 27 (= II 6250; *in signaculo medici ocularii*); Diad.: XV 4081 *sq.* (*in amphoris*). XI 6689, 199 (= V 8110, 123. III 10183, 43; *in tegulis*) T. R(...) Diad. INSCR. Rostowzew, tess. plumb. 1402—1404; Dia.: INSCR. Rostowzew, tess. plumb. 1401. CORP. XV 585 (*in latere*). 6520 (*in lucerna*) C. Lolli -i et C. Lol. Dia. (*item notatur* XI 6699, 119. V 8114, 24. XII 5682, 68. XIII 10001, 183. VIII 22644, 178). XIII 10021, 27 (= II 6250; *in signaculo med. ocularii*). MART. 3, 65, 9 saeve puer -e. *cf.* 5, 46, 3 -e. 6, 34, 1 -e. *filius Macrini imp. v.* Diadumenianus. *sculptor*: *v. Robert, PW. V 307, 54.* TAB. Peut. 3, 3 ad basilicam -e (*i.* -i). *cf. J. Schmidt, PW. III 96. in titulis (pleraque exempla sunt urbana et serv. vel lib. [ingenuum certum habes l. 50], omnia aet. imperat.)*: **a** *nom.*: CORP. VI 43 (*a. 115*) -us líb. *officinator monetae Caesaris.* 2343 -us publicus aquae Anne(n)sis. 3988 (*in monum. Liviae*) -us Liviae mensor dec(urio) (*cf.* 4244). 5355 (*in columbario, saec. I*) -us Aug(usti) ser(vus) Aemilian(us), praegustator. 6092. 8415 -us Aug. lib. a rationibus. 8469 -us ma⟨nceps⟩ viarum Laurentinae et Ardeatinae. 8791. 8867 -us... ser(vus) Titi Caesaris. 9017 -us Aug. l. procurator. 9100 -o Aug. l. praeposit(o) ordinato ultro a divo Tito. 9516. 9747. 9865. 10029 (TEST. Dasum.; *a. 108*) 43 -um notarium. 68 -um cubicul⟨arium⟩. 10997. 12048. 12280. 13780. 14091. 15060. 15191 -o Aboni f. qui et Macrinus vocitatus est memoriae ca(u)sa (*cf. p. 123, 50?*). 15295. 16830—36. 20593. 21420. 25673. 28219 *sq.* 30813 (*idem* 30901). 33732. 33774 -us Antoniae Drusi a manu. XV 4463 (*in amphora*). 6404 (*in lucerna*). 7444 (*in fistula, saec. I*) -u⟨s⟩ Aug. l. a libellis. INSCR. Notiz. degli scavi 1911 p. 73 n. 44 INSCR. Rostowzew, tess. plumb. 1400—4. CORP. XIV 427 (*Ostiae*). 3337 (*Praeneste*). X 509 (*Picentiae*). 861 (*Pompeis*) duo -í liberti. IV 2356. 2975. 3926. INSCR. Notiz. degli scavi 1913 p. 479 (*ibid.*). CORP. X 1610 (*Puteolis*). 3347. 7588 (*in Sardinia*) -o Aug. ser(vo) disp(ensatori) p(rov.) S(ardiniae). 8059, 141 (*in signaculo*). INSCR. Ephem. epigr. VIII 335 (*Neapoli, a. 65*) -i Aug. l. proc(uratoris) Antoniani (*cf.* 336 *sq.*). CORP. XI 1865 (*Arretii*). 3896 (*?; Capenae*). 3968 (*?*). 6361 (*Pisauri*). V 2937 (*Patavii*). 6062 (*?; Mediolanii*). XII 363 (*Reiis*). XIII 1225 (*in Aquitania*) 10001, 114 (*in lucerna*). 10022, 3 (*in signaculo aeneo*) -i Ti. Claudi Aug. lib. Germulli. 11509 (*in Germania sup.*). VII 159. III 4797 (*in Norico*) -us Nicolai Aug. disp(ensatoris), arcar(ius) regn(i) Noric(i) (*idem* 4798). II 3766 (*in prov. Tarraconensi*). 4969, 60 (*?; in lucerna*). 5233 (*in Lusitania*) -o Carisiae Avitae lib. VIII 12885 (*Carthagine*). 16945 (*in prov. procos.*). 20182 (= 8383; *in Numidia*). 21331 (*Caesareae Mauret.*). **b** *cogn.*: CORP. VI 159 (*a. 140*) M. Livius -us. 200 (*a. 70*) VII 35 *al.* 741. 764. 940 (*sub Tiberio*) T. Naevius -n(us) cur(ator) col⟨l(egii)⟩ subrutor(um) cultor(um) Silvani. 1058 III 81. 5105. 7151 (*idem* 7166). 7391. 7782. 8520. 8803 Ti. Claudius -us ... ex collegio Germanorum (*sub Nerone*). 9742. 9864 D. Caecilius D. l. -us sagarius. 10035. 10312. 10365. 10895. 11895. 12276. 12660 *bis.* 13780. 14030. 14159. 14614. 14998 *sq.* 15047 b. 15248. 15348. 16188. 16466. 16600. 18516. 18614. 19929—31. 20452. 20638 *p. 123, 76.* 21482. 21533. 21872. 22056. 22537. 22526. 22712 C. Murdio C. f. Quir(ina) -o. 23844. 24528. 24610. 24613. 25693. 26250. 26266. 26346. 27606. 28198. 28669. 28951. 29081. 29344. 29437. 29445. 32310. 32625 a I 4 *praetorianus.* 33420. 33540. 33855. 33903 (= CARM. epigr. 1249) Cl(audius) hic iaceo -us arte poeta olim Caesareis floridus officiis (*cf.* 32299). 34706. 34791. 34952. 35097. 36169. XV 585 (*in lateribus; aet. Hadr.*) C. Cul(...) Dia(dumeni?) Sulpicianum (*sc. opus*). 946 (*item; saec. I*). 2307 (= XIV 4091, 18; *in latere Praenestino; saec. I ex.*). 4081 *sq.* (*in amphoris*). 6520 *al. v. supra l. 6.* XIV 17 (*Ostiae*) Ti. Claudius -us cellarius. 777. 3473 (*Variae*). TAB. aliment. Baeb. (Corp. IX 1455) 2, 8. CORP. IX 3368 (*Pinnae*). 4653 (*Interocrii*) C. Albio C. l. -o. INSCR. Notiz. degli scavi 1907 p. 222 (*in Sabinis*) M. Iunius -aenus. CORP. X 883 (*Pompeis*). TAB. cer. Pomp. (Corp. IV suppl.) 14, 17 (*a. 55*) M. Fabi -i (*cf.* 28, 14). CORP. X 8058, 24 (*in signaculo Pompeiano*). 1877 (*Puteolis*). 2181 (= INSCR. Ephem. epigr. VIII 577). 2265. 2863. INSCR. Notiz. degli scavi 1891 p. 204 (*ibid.*) Cn. Haius -us. CORP. X 5941 (*Anagniae*). 7189 (*Hennae*) T. Flavi Aug. lib. -i. 7722 (*in Sardinia*). 8059, 434 (*in signaculo*). INSCR. graec. XIV 408 (*Messanae*). CORP. XI 445 (*Arimini*). TAB. aliment. Vel. (Corp. XI 1147) 1, 1 Volum(nium) -um libertum. CORP. XI 1613 (*Florentiae*). 3956 (*Capenae*) T. Flavius Aug. l. -us. 4202 (*Interamnae*). 5567 (*Asisii*). 6689, 199 *al. v. supra l. 3.* 6712, 403 (*in signaculo*). V 736 (*Aquileiae*) C. Aquileiensis -us. 1362. 1451. 8253 (*ibid.*). 4768 (*Brixiae*). 5841 (*Mediolanii*). INSCR. graec. XIV 483 (*Polae*). CORP. XII 765 (*Arelate*). 1364 (*Vasione*). 2674 (*Albae Helvorum*). 2832 (*Vgerni*). 3349 (*Nemausi*) Cn. Naevio -o vénáliciário graecário (*i. greg.*). 3376. 3404. 3455. 3555. 3758. 4412 (*Narbone; idem* 4413). XIII 5053 (*in Germania sup.*) C. Sentius -us medicus. 7590. 10021, 27 (= II 6250) Cae(li) -u(meni) *medici ocularii.* III 7408 (*in Thracia*). 9777 (*in Dalmatia*). 14223¹ (*?*). 14275¹. 14624¹ L. Publ⟨icio?⟩ Diadu⟨meno⟩ Aug(ustale) F(laviale) T(itiale) ⟨N(erviale)⟩. INSCR. Bull. di archeol. Dalm. 1910 p. 49. CORP. III 12250 (*prope Magnesiam ad Maeandrum*) M. Quintio -o Attici legati Augusti leg(ionis) IIII Scythicae liberto. INSCR. graec. III 1133, 139. XII 7, 348 (*in insula Amorgo*). CORP. II 1873 (*in Baetica*). VIII 7309 (*Cirtae*). 8117 (*in Numidia*). *derivatum*: Diadumenianus.

Diadūmus *v.* Diadumenus *p. 123, 84.*

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

?**Diaecus** *deus Hispanus.* CORP. II 4977 (*orig. inc., descr.*) Valerius Tiro Dialco (*sic lapis*; -o *praefert Hübner*) votum libe(n)s merito ⟨. . .⟩ *cf.* Eaecus.

Diaetus *cogn. vir. gr., Δίαιτος.* CORP. VI 9569 (*periit*) C. Caecilius -us medicus.

Diaeus *nom. vir. gr., Δίαιος. Megalopolites, dux Achaeorum a. 146 a. Chr.*: LIV. perioch. 52. FLOR. epit. 2,16,5 (dinei *B*). VIR. ill. 60, 2 OROS. hist. 5, 3, 3. *cf.* POLYB. 38, 10, 8*sqq.* PAVS. 7, 12, 3 *sqq.* ZONAR. 9, 31.

Diafenes *statio Arabiae.* NOT. dign. or. 37, 11. *ibid.* 23 Dia-Fenis. *est gr. Φαινά*; *cf. adn.*

Diaferontius *nom. vir. christ. (signum), a διαφέρων. episcopus Olbiae Pamphyliae*: CANON. Migne 56, 606ᴬ. CONC. Const. a. 448 Mansi 6, 751ᴬ Diaferentius. Calch. a. 451 Mansi 7, 166ᴮ Diapherontio *episcopo.*

Διαγησβεῖς pop. Sardiniae. STRABO 5 p. 225 τὰ δ' αὐτὰ ταῦτα καὶ πορθεῖται συνεχῶς ὑπὸ τῶν ὀρείων οἳ καλοῦνται -εῖς (*Διαγηβρεῖς ed. pr.*), Ἰολαεῖς πρότερον ὀνομαζόμενοι (*a Iolào*) . . . Τυρρηνοὶ δ' ἦσαν *eqs.*

Diagiza *nom. vir. barb.* CORP. XV 2445 (*in labris duorum doliorum*) -a M. Fulvi s(ervus) f(ecit). *cf. W. Schulze, Eigennamen p. 40 adn. 5.*

Diagōndās *nom. vir. gr., *Διαγώνδας.* CIC. leg. 2, 37 omnia nocturna *sacra* . . . -as Thebanus (Pagondas *coni. Meursius*) lege perpetua sustulit.

Diagorās *nom. vir. gr., Διαγόρας. acc.* -am CIC. nat. deor. 1, 117. 3, 89; *l. 41. voc.* -a *l. 31.* -as *Rhodius, Olympionices* (*a. 464 a. Chr.; cf. Kirchner, PW. V 309, 18*): CIC. Tusc. 1, 111 Laconis illa vox, qui cum Rhodius -as, Olympionices nobilis, uno die duo suos filios victores Olympiae vidisset, accessit ad senem et gratulatus: morere, -a, inquit, non enim in caelum ascensurus es. *aliter* GELL. 3, 15, 3. -as *Melius, philosophus saec. V a. Chr., iam ab Aristophane ut atheus illusus* (*cf. E. Wellmann, PW. V 310, 20*): CIC. nat. deor. 1, 2 nullos *deos* esse omnino -as M e l i u s (MIN. FEL. 8, 2 ARNOB. nat. 4, 29 LACT. ira 9, 7) et Theodorus Cyrenaicus (*iunguntur etiam* 117 MIN. FEL. 8, 2 LACT. ira 10, 47) putaverunt. 63 -as, ἄθεος qui dictus est (*cf.* 3, 89 MIN. FEL. 8, 2 LACT. ira 9, 7 HIER. chron. a. Abr. 1549 AVG. c. Petil. 3, 21, 25 [*ed. Maurina*; P r o t a g o r a s *codd., editor novissimus*]). LACT. inst. 1, 2, 2 -as qui *deos* exclusit. HIER. chron. a. Abr. 1535 -as agnoscitur et sectatores eius physici philosophi (*cf.* EXC. barb. chron. p. 264 Frick filosofi . . . circa ⟨Di⟩agoram). CASSIOD. Ios. c. Ap. 2, 266 AVG. c. Petil. 3, 22, 26 (*?; cf. l. 38*). -as *Cyprius, medicus saec. III/II a. Chr.* (*cf. M. Wellmann, PW. V 311, 24*): PLIN. nat. 1, 12 ind. auct. -a *medico* (*item* 1, 13. 20—27. 33—35). 20, 198. 200. *c o g n.*: CORP. VI 14631 L. Ceionio -ae. 15000 Ti. C⟨la⟩udio Diag⟨orae⟩. *cf. etiam* 30433 (*periit*) Diago⟨. . .⟩ coniugi suc⟨. . .⟩.

Diales *cogn. vir. barb.* CORP. III 835 (*in Dacia*) Ael(ius) -es.

?**Dialacei** *nom. vir.* CORP. V suppl. ital. 1300 (*ad lacum Verbanum*) -ei Q. f. ⟨. . .⟩.

Dialc(h)ōn *v.* Dalion *p. 14, 60.* ?**Dialcus** *v.* Diaecus.

Dialecis *cogn. vir.?* CORP. VIII 6090 (*in Numidia*) I(. . .) Proculus -is.

Dialeon *insula deserta inter Chersonesum et Samothracen*: PLIN. nat. 4, 74.

Diālis, -e *adi., ad Iovem pertinens. cf.* Diespiter; dialis *a* dies (*v. etiam l. 68*). VARRO ling. 5, 84 *obscurum cognomen* (*sc. flaminis*) -is . . ., cum -is ab Iove sit (Diovis enim); *cf. etiam l. 71. gr. l. 73. p. 126, 19. 46. abl. sing.* -i: SVET. Dom. 4, 4 GELL. 10, 15, 31*sq.* SERV. Aen. 7, 190; -e: *p. 126, 57.* **1** f l a m e n -is (*a b s o l.*: TAC. ann. 3, 58. 71 GELL. 10, 15, 11*sq.* 15*sq.*; *praeterea l. 81. p. 126, 6. 14. 48sq.*), *primus flaminum maiorum; cf. E. Espérandieu apud Ruggiero, Diz. epigr. III 140sqq.; Samter, PW. VI 2486, 10sqq.; Wissowa, Rel. u. Kult.² imprimis p. 504sqq.; v. praeterea* flamen. GLOSS. ὁ τοῦ Διὸς ἱερεύς (*sic transtulerunt* PLVT. APP. CASS. DIO; *cf. Magie, de Rom. iuris publici sacrique vocab. sollemn. p. 144*)· εἶδος ἱερέως. NOT. Tir. 55, 66. CORP. I² 10 = VI 1288 (= CARM. epigr. 8) quei apice insigne Dial⟨is fl⟩aminis gesistei (*sc. P. Cornelius, Africani filius*). CIC. facet. dict. 25 solent esse flamines -es, modo consules diales habemus (*de Caninio unius diei consule; Otacilio tribuit verba* MACR. sat. 2, 2, 13). OV. fast. 2, 282 flamen . . . prisco more -is erat. PAVL. FEST. p. 74 dium quod sub caelo est extra tectum, ab Iove dicebatur, et -is flamen (*aliter* p. 87 -is *flamen* autem appellatur a Dio, a quo vita dari putabatur hominibus). CASS. DIO 59, 28, 5 Διάλιόν τε ἑαυτὸν ὀνομάσας *Caligula* (*sed cf. adn. Boissevainii*). ARNOB. nat. 1, 51 -em quod eius (*sc. Iovis*) est flaminem (*cf.* 7, 43). VIR. ill. 3, 1 Numa . . . flamines tres, -em Martialem Quirinalem . . . instituit. SERV. georg. 2, 293. ADNOT. Lucan. 1, 604 est flamen -is, est Quirinalis, est Martialis (*similiter* COMMENT. *ad l.*). *de r i t u e t o f f i c i i s fusius agit* GELL. 10, 15, 1—32; *praeterea cf.*: VARRO ling. 6, 16 flamen -is auspicatur vindemiam. OV. fast. 3, 397 his etiam coniunx a p i c a t i cincta -is lucibus impexas debet habere comas (*iam* CORP. I² *supra l. 66; praeterea cf.* PAVL. FEST. p. 80 ARNOB. nat. 4, 35 SERV. auct. Aen. 8, 552 AVG. civ. 2, 15; *cf. etiam p. 126, 51*). LIV. 1, 20, 1 *Numa* ipse plurima sacra obibat, ea maxime, quae nunc ad -em flaminem pertinent. 1, 20, 2 flaminem Iovi assiduum sacerdotem creavit insignique eum veste et curuli regia sella adornavit. huic duos flamines adiecit, Marti unum, alterum Quirino. 5, 52, 13 flamini -i noctem unam manere extra urbem nefas est (*cf. etiam* TAC. ann. 3, 58. 71 SERV. auct. Aen. 8, 552). 27, 8, 9 nec patrum nec avorum memoria -em quemquam id ius (*sc. in senatum ineundi*) usurpasse. PAVL. FEST. p. 81 equo vehi flamini -i non licebat. p. 82 ederam flamini -i neque tangere, neque nominare fas erat. p. 87 fabam nec tangere nec nominare -i flamini licet (= SCHOL. Ter. p. 76, 6). p. 89 flaminia aedes domus flaminis -is. p. 93 flaminius camillus puer dicebatur . . . qui flamini -i ad sacrificia praeministrabat . . . flaminius lictor est, qui flamini -i sacrorum causa praesto est. p. 104 iurare flamini -i fas non erat. p. 154 maximae dignationis flamen -is est inter quindecim flamines. p. 185 maximus videtur rex, dein -is, post hunc Martialis, quarto loco Quirinalis. p. 248 procinctam classem, id est paratam ad bellum militum multitudinem, -i flamini videre non licuit. p. 249 praeclamitatores . . . flaminibus -i, Quirinali, Martiali antecedentes *eqs.* PLVT. quaest. Rom. 109 διὰ τί τῷ ἱερεῖ τοῦ Διός, ὃν φλάμινα Δ ι ά λ ι ν καλοῦσιν, οὐκ ἐξῆν ἀλεύρου θιγεῖν οὐδὲ ζύμης. GAIVS inst. 1, 112 flamines maiores, id est -es Martiales Quirinales . . nisi ex farreatis nati non leguntur. 1, 130 exeunt liberi . . . de parentis potestate, si flamines -es inaugurentur (*cf.* 1, 114 VLP. reg. 10, 5). SERV. Aen. 4, 448 flamen -is aereis cultris tondebatur. auct. Aen. 1, 706 flamini -i mensa inanis non anteponebatur. georg. 1, 31 (*de confarreatione*). [*cf. etiam* PLVT. quaest. Rom. 40. 44. 50. 112.] *flamines -es nobis noti*: Tarquinius(*?*): COMMENT. Lucan. 1, 636. M. Cornelius Cethegus Q. Sulpicius (*fere a. 224—20*), P. Cloelius Siculus (*idem qui rex sacrorum a. 180?*) *flamonio abire iussi*: VAL. MAX. 1, 1, 4*sq.* PLVT. Marcell. 5. *Diales fuisse apparet ex l. 31.* P. Cornelius Sulla, *praetor a. 212*: SVLLA hist. 2 (Gell. 1, 12, 16). C. Claudius: LIV. 26, 23, 8 (*a. 211*). VAL. MAX. 1, 1, 4. C. Valerius Flaccus: LIV. 27, 8, 4 (*a. 209*). 31, 50, 7. 32, 7, 14. 39, 39, 2. 39, 45, 2. 4. [VAL. MAX. 6, 9, 3 flamen.] Cn. Cornelius: LIV. 41, 28, 6 (*a. 174*). P. Cornelius Scipio: *p. 125, 67.* L. Cornelius Merula, *cos. a. 87*: VELL. 2, 20, 3. 2, 22, 2. VAL. MAX. 9, 12, 5 TAC. ann. 3, 58 FLOR. epit. 3, 21, 16 APPIAN. civ. 1, 65, 296. 1, 70, 319. 1, 74, 341 AVG. civ. 3, 27. C. Iulius Caesar: VELL. 2, 43, 1 SVET. Iul. 1, 1. *post flamonium Diale ab Augusto restitutum* (*cf.* TAC. ann. 3, 58 CASS. DIO 54, 36, 1): Ser. Cornelius Lentulus Maluginensis: FAST. cos. Capitol. a. u. c. 763 (Corp. I² p. 29) TAC. ann. 3, 58. 71. 4, 16. *huius filius*: TAC. ann. 4, 16. Sp. Turranius Proculus Gellianus: CORP. XIV 4176 (*a. 36/37*) ⟨fla⟩men -is ⟨flamen Marti⟩alis. *item* X 797 (*a. 54*). P. Aelius Coeranus: CORP. XIV 3586 (*sub Caracalla*). Terentius Gentianus v(ir) c(larissimus): CORP. VI 2144 (*item*). C. Agilleius C(*?*) f. Mundus: CORP. XVI 2089 (*aet. inc.*). *n o t a i o c o s e d i c t u m*: CASS. DIO 44, 6, 4 ἱερέα σφισι τὸν Ἀντώνιον ὥσπερ τινὰ Δ ι ά λ ι ο ν προχειρισάμενοι (*sc. Caesare Iove appellato*). *u x o r f l a m i n i s -is,* f l a m i n i c a -is *vel* flaminica (*q. v.*) *dicta*: OV. fast. 3, 397 *p. 125, 80.* 6, 226 coniunx sancta -is (*genet.*). PAVL. FEST. p. 92 flaminica . . . id est -is uxor et Iovis sacerdos. TAC. ann. 4, 16 f l a m i n i c a -is (GELL. 10, 15, 26, *ubi fusius de ritu agitur*; SERV. auct. Aen. 4, 137). *p r a e t e r e a c f.*: LIV. 6, 41, 9 apicem -em (*cf. p. 125, 80*). TAC. ann. 3, 58 -ia sacra. SVET. Aug. 31, 4 -e flamonium. Dom. 4, 4 -i s a c e r d o t e (SERV. Aen. 7, 190). **2** *sensu latiore*: APVL. met. 6, 15 Iovis regalis ales . . . alti culminis -es vias deserit. 8, 8 velut . . . ipso -i fulmine percussa. [PLAVT. Merc. 865 invoco vos, Lares viales; *pro quo* -es *falso* NON. p. 476.] **3** *cogn. vir.* (*?*): CORP. XIII 3163 (*in prov. Lugud.; susp.*) -e et Basso cos. *a. inc.*

Diallus *nom. (cogn.) vir. gr., Δίαλλος.* CORP. XII 5388 (= I² 779; *Tolosae, a. 47 a. Chr.*) -us Atti P(ubli) s(ervus). VI 23084 C. Novius C. l. -us.

Dialo *cogn. vir.* CORP. III 4146 (*in Pannonia sup.; trad.*) Aurelius -o veter(anus) c(o)h(o)r(tis) VII pr(aetoriae).

Dialogus *nom. (cogn.) vir. gr., Διάλογος. cf.* dialogus. CONC. Carth. a. 411 Mansi 4, 95ᴬ -us episcopus Zamensis. CORP. VI 12762 P. Attius -us. IX 2245 (*Telesiae*) M. A⟨p⟩uleius -us sevir August(alis). 3241 (*Corfinii*) M. Lurius -us. XI 970 (*Regii Lepidi. a. 190*) C. Aufidio -o *quaestore.* 6170 (*Suasae*) C. Cesidio C. l. -o VIVIRO. 6934 (*Parmae*) C. C⟨oel⟩ius (*vel* O⟨ctav⟩ius) -us. III 1231 (*in Baetica, periit*) M. Iunius ⟨. . .⟩ Dia⟨l⟩o⟨gus?⟩.

Diamās *nom. equi. i. q.* Adamas, adamas, *q. v.* TAB. devot. Audollent 279, 11 -nte(m) cadat.

D⟨i⟩amasa. PLIN. nat. 6, 69 austrinum polum Indi -a (dram- *vel* dam- *codd.; corr. Bohlen*) vocant.

Diamer(. . .) *nom. inc.* CORP. X 3986 (= I² 1605; *Capuae*) Clodia -r(. . .) f(. . .).

Diamonius *nom. vir. a διαμονή.* CONC. Calch. a. 451 Mansi 7, 573ᴬ -us episcopus Thyateranus.

Dian . . . *nom. inc. vel corrupt.* CORP. III 10038 (*cf.* p. 2328[16]; *in Dalmatia*).

Diāna *nom. deae. cf. Wissowa, PW. V 325 sqq.; Rel. u. Kult.² p. 247 sqq.; L. Cesano apud Ruggiero, Diz. epigr. II 1728 sqq.*
d e e t y m o l o g i a: VARRO Prob. Verg. ecl. 6, 31 p. 343 antiquos agrestes . . . quod veluti -a duce ad investigandas feras solas et devias silvas peterent, D e v i a n a m appellasse deam, mox -am, quod intellegerent

[*Reisch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

eandem esse quae d i e m nascentibus daret. ling. 5, 68 *lunam* quidam -am vocant... quod luna in altitudinem et latitudinem simul e⟨a⟩t, D i v i a n a appellata. CIC. nat. deor. 2, 69 -a (= *Luna*) dicta, quia noctu quasi diem efficeret (*cf.* FIRM. err. 17, 2). ISID. orig. 8, 11, 56 -am ... vocatam quasi D u a n a m, quod luna et die et nocte appareat (SCHOL. Germ. Sang. p. 200, 3 = SCHOL. Arat. p. 290 MYTHOGR. 1, 112. 2, 25). MACR. sat. 1, 9, 8 pronuntiavit N i g i d i u s Apollinem Ianum esse -amque I a n a m apposita D littera. *v. etiam* SERV. *l. 29; fort. huc pertinet* GLOSS. V 496, 49 -a dea cotidiana (*cf.* 567, 20). *forma vulgaris* D e a n a: MENOL. Colot. *et* Vall. Aug. *et* Nov. (Corp. I^{2} p. 281) CORP. VI 118. 122. 126. 132. 656. 3149. 10958. 29848 a. 31174 *sq.* XIV 2212. IX 4179. 4187. 6314. X 5045. 5671. 8071^{5} INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. X) 642 CORP. IV 2390 a. XI 1211. 3552. V 975. 2086. 5763 INSCR. Notiz. degli scavi 1899 p. 473 CORP. XII 1278. 1812. XIII 3459. 6283. 6342. 6358. 6448. 6480. 7966. 8173–75 INSCR. Dessau 9241 CORP. III 425. 3156 a. 7117. 12370. = 14209. 12557. 14076. 14086. 14206^{13}. 14211^{10}. 14414 INSCR. numm. Cohen I p. 530 n. 720 (*Domitiani; Patris*). INSCR. Imhoof-Blumer, Kleinas. Mz. p. 382 (*Pii; ex Pisidia*). CORP. II 1435 (*?*). 3025 INSCR. Ephem. epigr. IX (*ad* Corp. II) 280. CORP. VIII 12377 (*nom. vir. barb.?*). D i a n n a: CORP. III 1618 (*in Dacia; periit*). *de declinatione: gen.* -es: CORP. XI 2720 CVRIOS. urb. 14 p. 18, 11 PHILOCAL. fast. Aug. 13 (Corp. I^{2} p. 270); -aes: CORP. I^{2} 1597 (= X 4263); -ai: PLAVT. Bacch. 312 (-ae *codd.; corr. Goeller*). *dat.* -a(i): CORP. I^{2} 41 (= XIV 4182 a). 43 (= XIV 4184 a). 44 (= XIV 4271)? 45. 2439. -ai: CORP. XIV 3537 (= I^{2} 1480). 3928 (*susp.*). 4270 (= I^{2} 42). III 499. -e: CORP. XI 6299 (= I^{2} 376). II 6338 *mm.* *acc.* -an (*?*): INSCR. numm. Cohen I p. 530 n. 720 (*Domitiani; Patris*). *plur. v. l. 65. p. 129, 61.* *de prosodia*: Dīāna: ENN. ann. 62 *l. 59* scaen. 33 PLAVT. Bacch. 312 CATVLL. 34, 1 (*?*). 3 (*?*). VERG. Aen. 1, 499 exercet -a choros (SERV. auct. *ad l.* sane -am veteres ideo melius producebant, quia sub d i v o dea sit venandi gratia; *cf. etiam* DIOM. gramm. I 442 CONSENT. gramm. V 389 MAR. VICTORIN. gramm. VI 220 FRG. Bob. gramm. VI 626). HOR. carm. 1, 21, 1. 2, 12, 20. 4, 7, 25 carm. saec. 70 PROP. 2, 28^{c}, 60 OV. met. 5, 619. 8, 353 GRATT. 2. 13. 99. 124 MANIL. 2, 444 SEN. Phaedr. 72 VAL. FL. 4, 60 STAT. silv. 1, 4, 33. 2, 3, 21. 3, 1, 58 Theb. 4, 257. 10, 369 Ach. 1, 294. 825 MART. 8, 46, 3 COMM. instr. 1, 19, 2. Dĭāna (*in hexametris ubique in fine versus praeter* AVSON. 39, 5 PAVL. NOL. carm. 19, 95 DRAC. Romul. 10, 154): LVCIL. 104 VARRO Men. 385 (*?*) CIC. Arat. 419. 426 VERG. Aen. *10^{ies}* CIRIS 297 HOR. epod. 5, 51. 17, 3 carm. 3, 4, 71 carm. saec. 1. 75 ars 16. 454 TIB. 3, 9, 19 PRIAP. 9, 8 PROP. 2, 19, 17. 4, 8, 29 OV. *50^{ies}* GRATT. 484. 497 LVCAN. 1, 446. 3, 86. 6, 74 VAL. FL. *8^{ies}* SIL. *6^{ies}* STAT. silv. 4, 4, 15. 5, 3, 270 Theb. *15^{ies}* MART. *9^{ies}* IVV. *ter* ANTH. 68. 304, 2. 10. 332, 3 AVIEN. orb. terr. 992 AVSON. *ter* CARM. epigr. 1529 (= CORP. VI 511; *a. 377*) PRVD. apoth. 457 CLAVD. *6^{ies}* SIDON. *ter* PRISC. perieg. 608 PAVL. PETRIC. Mart. 3, 213 DRAC. *18^{ies}* ARATOR *5^{ies}* CARM. epigr. 875 (= CORP. XIV 4195). 1526 (= CORP. II 2660) *ter*. *in titulis* D ī a n a: CORP. VI 134 LEX colleg. salut. Dian. et Antin. (Corp. XIV 2112) I 1, 3 CORP. XIV 2495 a. 3536 LEX arae Aug. Narb. (Corp. XII 4333) 2, 23 CORP. III 1936. 14195^{6}. 14195^{8}. D i á n a: CORP. VI 122. 2210. X 3523 (*dat.* -áe: CORP. VI 31141). *notatur* Dia.: INSCR. Rostowzew, tess. plumb. 2151 INSCR. Ephem. epigr. VII (*ad* Corp. XIV) 1242 CORP. XIII 5936. III 14320^{4}. Di.: CORP. III 14320^{5}. De.: CORP. IX 4179. D.: CORP. XIV 2114. 4202. IX 3514. 3654 (*?*). XI 361. III 8298. 8509. 8660. 13199. [*val.* zîna, *sard.* yana, *astur.* χana. *M.-L.*]

A *dea Italica et Romana, Graecae* Ἀρτέμιδι *aequata* (HIER. nom. hebr. p. 67, 15 Artemis id est -a. *cf. etiam* PS. APVL. herb. 13, 2. GLOSS. -a Ἄρτεμις); *v. etiam* Cynthia, Delia, Latonia, Trivia *sim.*:

1 *generatim* (*antiquissima exempla p. 128, 26 sqq.*): ENN. ann. 62 Iuno Vesta Minerva Ceres -a Venus Mars Mercurius Iovis Neptunus Vulcanus Apollo. AFRAN. com. 141 ut operatum illum -ae degerem sanctum diem. 144. CORP. X 3781 (= I^{2} 680; *Capuae, a. 99 a. Chr.*) de stipe -n(ae) emendum. VARRO Men. 385. CIC. inv. 2, 94 ut apud quosdam lex erat: ne quis -ae vitulum immolaret (2, 95). nat. deor. 3, 58 -ae item plures: prima Iovis et Proserpinae, quae pinnatum Cupidinem genuisse dicitur (*cf.* 3, 60), secunda notior, quam Iove tertio et Latona natam accepimus; tertiae pater Vpis traditur, Glauce mater; eam saepe Graeci Vpim (*vel* Opis; *cf.* SERV. auct. *et* CLAVD. DON. Aen. 11, 532. 858 MACR. sat. 5, 22, 1 *sqq.*) paterno nomine appellant (*cf.* AMPEL. 9, 7 ARNOB. nat. 4, 15). CATVLL. 34, 1. 3. VERG. Aen. 1, 499 qualis in Eurotae ripis aut per iuga Cynthi exercet -a choros ... gradiensque deas supereminet omnes ... talis erat Dido (*cf.* STAT. Ach. 1, 294 umeris quantum -a relinquit Naidas: effulget tantum ... Deidamia. CLAVD. 10, 270 Aurorae vincis digitos umerosque -ae). Aen. 11, 537. 562. HOR. carm. saec. 70 quindecim -a preces virorum curat. ars 16 PROP. 2, 28^{c}, 60 OV. Pont. 1, 1, 41 LIV. 5, 13, 6 (*de lectisternio; cf.* 22, 10, 9). 25, 23, 14 diem festum -ae per triduum agi. VITR. 1, 2, 5 Iunoni -ae Libero Patri ceterisque diis qui eadem sunt similitudine si aedes ionicae construentur, habita erit ratio mediocritatis *eqs.* PAVL. FEST. p. 74. SIL. 13, 124 famulamque -ae (*sc. cervam; cf.* RVFIN. Clement. 10, 27 -ae cervum *dicatum*). STAT. Theb. 2, 742. MART. 11, 18, 3 rus hoc dicere, rus potes vocare? in quo ruta facit nemus -ae *eqs.* 12, 67, 2 A u g u s t i s redit I d i b u s -a (*cf.* LEX colleg. salut. Dian. et Antin. [Corp. XIV 2112] 2, 4 die ⟨natal⟩is -ae [*cf.* 2, 12. 31 SCHOL. Hor. carm. 2, 12, 20] FAST. ann. Iul. Aug. 13 Guidizz. [Corp. I^{2} p. 253] PHILOCAL. [*ibid.* p. 270]. MENOL. Colot. *et* Vall. Aug. [*ibid.* p. 281] sacrum Deanae. AVSON. 385, 6 CORP. VI 131. V 5090. XIII 6629; *p. 131, 23. 30*). IVV. 15, 8 illic (*sc. in Aegypto*) oppida tota canem venerantur, nemo -am. PORPH. Hor. carm. 4, 6, 31 carm. saec. 69. epist. 1, 10, 49 *Vacunam in Sabinis deam* quidam Bellonam alii Minervam alii -am (*sc. dicunt*). ANTH. 332, 3 hortus ... quo fovet teneras -a nymphas (*cf.* CLAVD. 24, 258 acies formosa -ae). ARNOB. nat. 1, 30 Aesculapius, Hercules aut -a rationem imbrium tempestatumque finxerunt? SERV. Aen. 1, 498. 5, 95 singula enim numina habent inferiores potestates quasi ministras ut Venus Adonim, -a Virbium (*cf.* 7, 84. 761). 11, 768. SERV. auct. Aen. 9, 406 aedes autem rotundas tribus diis dicunt fieri debere, Vestae, -ae, vel Herculi vel Mercurio. 11, 543 SCHOL. Verg. Bern. ecl. 5, 11 georg. 4, 344. BREV. EXPOS. Verg. georg. 1, 17 Pana ... comitem -ae. SCHOL. Hor. carm. 4, 6, 31. HYG. astr. 2, 28 -am *apud Aegyptios* aeluro similatam. 2, 33 cum *Callimachus* -ae scriberet laudes (*sc. hymnum; cf.* SCHOL. Germ. Bas. p. 96). MYTHOGR. 1, 177 *ut pueri* in lecto -ae *in templo Iunonis* dormirent, ut omnibus amabiles fierent, et illorum generatio succresceret. RVFIN. Clement. 10, 27. CLAVD. rapt. Pros. 3, 306 AVG. civ. 3, 11. MACR. sat. 1, 9, 5 sunt qui Ianum eundem esse atque Apollinem et -am dicant et in hoc uno utrumque exprimi numen affirment (*cf. p. 127, 7*). CASSIOD. var. 1, 45, 10 ferreum Cupidinem in -ae templo sine aliqua illigatione pendere. MENOL. Colot. *et* Vall. Nov. (Corp. I^{2} p. 281) tutela Deanae. NOT. Tir. 81, 100. *in titulis* (*dedicationes reliquas v. sub epithetis et iuncturis*): CORP. VI 118 *sqq.* 10958. 12892. 30861 *sq.* I^{2} 41 (= XIV 4182 a; *Nemore Dianae; cf. p. 131, 50*). 42 (= XIV 4270). 43 (= XIV 4184 a). 44 (= XIV 4271). 45 -a(i) mereto noutrix Paperia. 1435 (= XIV 4186). 1436 *sq.* 2439 -a(i) af louco. XIV 4182 (*ibid.*). 4184 ⟨aed⟩iclam -a⟨nae⟩. 4185 (= EPHEM. epigr. IX 644). 4195 (= CARM. epigr. 875) unus es ex sacris cui parent dona -a⟨e⟩. INSCR. Ephem. epigr. VII (*ad* Corp. XIV) 1242 (*ibid.*). CORP. IX 3514 (*Furfone*) D(ianae?). 4179 (*Amiterni*). 6314 (*Iuvani*). X 1234 (*Nolae*). 3794 (*Tifatae; cf. p. 131, 77*). 6300 (*cf.* p. 984; *Tarracinae*). INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. X) 642 (*Vlubris*). CORP. XI 1134 (*Fori Novi*) -ae. 2682 a *sq.* (*Volsiniis*). 3244 (*Sutrii*). 3552 (*Centumcellis*). 4768 (*Spoletii*). 6298 (= I^{2} 376; *in cippo Pisaurensi*). V 513 (*Tergeste*). 2086 (*Aceli*). 3102 (*Vicetiae*). 5048 (*Ausugi*). 5092 (*in reg. XI*). 5209 (*ad lacum Larium*). 5573 (*infra lacum Verbanum*). 5630 (*in agro Mediolanensi*). 5668. 5764 (*Mediolanii*). 6493 (*in agro Novariensi*). 6613 *sq.* 6828 (*Augustae Praetoriae*). 7353 (*Clastidii*). 7592 (*in agro Hastensi*). 7750 (*Genuae*). 8942 (*prope Vercellas*). suppl. Ital. 664 *sq.* (*in reg. X*). 696 (*in Benacensibus*). 832 (*prope Comum*). 1238 (*Ateste*). VI 3676 (*orig. Veronensis; cf.* p. 3007). INSCR. Notiz. degli scavi 1899 p. 473 (*in Liguria*). CORP. XII 495 (*Aquis Sextiis*). 4099 (*ad ostia Rhodani*). 5794 (*in agro Arelatensi*). XIII 4471 (*in Mediomatricis*). 4515. 5193 (*in Germania sup.*). 5987. 6288 *sq.* 6358. 6448. 6480. 6520. 7966 (*in Germ. inf.*). 8807. 8172—75 (*Coloniae Agr.*). INSCR. Dessau 9041 (*ibid.*). CORP. III 602 (*Dyrrachii*). 997—1000 (*in Dacia*). 1281. 1288. 1618. 6259. 7744 (*?*). 7745. 7822. 12574. 8103 (*in Moesia sup.*). 14546. 12365 (*in Moesia inf.*). 12370 (= 14209). 14211^{10}. 14414. 1772 (= I^{2} 2288; *in Dalmatia*). 1936 (= 3156?). 2801. 9828. 13200. 13212 (p. 2328^{10}). 13993. 14320$^{3.5}$. 14665. 3264 (*in Pannonia inf.*). 3365. 10397. 4232 (*in Pann. sup.*). 4360 *sqq.* 13454. 14086. 7120 (*?; Ephesi*). 7124. 6016 (*in vasculo*). II 980 (*in Baetica*). 1435 (*?*). 2012. 6276. 2660 (= CARM. epigr. 1526; *in prov. Tarraconensi*). 3025. 3091 *sq.* 3168 *sq.* 5874. INSCR. Ephem. epigr. IX 280 (*ibid.*). 36 (*in Lusitania*). CORP. VIII 2580 (*Lambaesi*). INSCR. Imhoof-Blumer, Kleinas. Mz. p. 382 (*Cremnae Pisidiae*) n. 4 (*Pii*). n. 6 (*Marci*).

2 *speciatim*: **a** *in Graecorum fabulis commemorant*: CIC. Arat. 422 (*de Orione; cf.* HOR. carm. 3, 4, 71 [PORPH. *ad l.*] AMPEL. 2, 8 SERV. Aen. 1, 535 COMMENT. Lucan. 9, 836 SCHOL. Stat. Theb. 3, 27. 7, 256. 9, 843 HYG. astr. 2, 26. 34 fab. 195 p. 125 SCHOL. Germ. Bas. p. 63; *etiam* STAT. Theb. 9, 843 [*cf.* SCHOL. *ad* 9, 876]). Verr. 2, 48 (*de partu; et passim, cf. p. 134, 62 sqq. et 88, 33*). off. 3, 95 (*de Iphigenia immolata; cf.* OV. met. 12, 35. 13, 185 DARES 15 HYG. fab. 98 p. 92 PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 12, 9 *sq.; pervertit Trimalchio* PETRON. 59, 4; *praeterea cf. p. 131, 70*). VERG. Aen. 7, 306 concessit in iras ipse deum antiquam genitor C a l y d o n a -ae (*cf. de apro Calydonio et Meleagro etiam* OV. met. 8, 272 SIL. 15, 307 STAT. Theb. 2, 469. 7, 204 SERV. Aen. 7, 306 SCHOL. Stat. Theb. 2, 481. 742. 7, 205 HYG. astr. 2, 7 fab. 172 p. 28. 174 p. 29 MYTHOGR. 1, 146. 2, 144 PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 8, 4). HOR. carm. 4, 7, 25 infernis neque enim tenebris -a pudicum liberat H i p p o l y t u m (*cf.* PORPH. *ad l.* OV. fast. 6, 745 LACT. epit. 9, 2. SERV. Aen. 7, 761 SCHOL. Stat. Theb. 5, 434 MYTHOGR. 1, 46. 2, 128 PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 15, 45 AMBR. virg. 3, 2, 6. *praeterea* MART. 8, 46, 3 Ceste ... castior Hippolyto! te secum -a velit doceatque natare). OV. epist. 19, 173 (*cf.* 20, 7 *al.; de Acontio et Cydippe*). met. 2, 425 (*de Callistone; cf.* fast. 2, 155 SERV. auct. 1, 744. georg. 1, 246 BREV. EXPOS. Verg. georg. 1, 138 SCHOL. Stat. Theb. 3, 685 Ach. 1, 263 [*confunduntur Callisto et Antiope*]. HYG. astr. 2, 1 PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 2, 5 SCHOL. Germ. Bas. p. 58 MYTHOGR. 2, 58). met. 3, 156 *sqq. de Actaeone* (*cf.* trist. 2, 105 Ib. 479 SIL. 12, 366 APVL. met. 2, 4 SCHOL. Stat. Theb. 3, 203. 4, 572 HYG. fab. 180 sq. p. 36 MYTHOGR. 2, 81 PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 3, 2 FVLG. myth. 3, 3. *praeterea* OV. fast. 4, 761 nec dryadas

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

nec nos videamus labra -ae). met. 5, 619 (*de Arethusa; cf.* PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 5, 10). 11, 321 (*de Chione; cf.* PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 11, 8). STAT. Theb. 4, 257 (*de Atalante et Parthenopaeo; cf.* 4, 331. 9, 712. 10, 369 SCHOL. Stat. Theb. 4, 256. 309. 7, 255 MYTHOGR. 1, 174). ANTH. 68 (*de Adonide*). AVSON. 440 (*Argum. Il. 20*). SERV. auct. ecl. 10, 18 (*de Erinoma*). SCHOL. Stat. Theb. 1, 711 (*de Niobe; cf.* 4, 576. 7, 353 HYG. fab. 9 p. 42 PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 6, 3). HYG. astr. 2, 16 *Ethemea* cum desierit colere -am. 2, 18 (*de Hippe Chironis filia; cf.* fab. 200 p. 127 SCHOL. Germ. Bas. p. 79). fab. 24 p. 54 *Medea* ad Peliae filias pro sacerdote -ae venit. 146 p. 20 Proserpina dum flores cum Venere et -a et Minerva legit, *rapta est* (*cf.* PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 5, 6). 122 p. 105 (*de Erigona*). 150 p. 25 (*de Titanomachia*). 189 p. 120 (*de Procride; cf.* PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 7, 29). MYTHOGR. 1, 86 (*de Typhoeo; cf.* PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 5, 5). CLAVD. carm. min. 53, 40 (*de Gigantomachia*). b *dea nemorum et ferarum, venatrix*: VARRO *p. 126, 82* CIC. *p. 130, 3.* VERG. Aen. 11, 843 nec tibi (*sc. Camillae*) desertae in dumis coluisse -am profuit aut nostras umero gessisse pharetras. TIB. 3, 9, 19 nunc sine me sit nulla Venus, sed lege -ae, caste puer, casta retia tange manu. PROP. 2, 19, 17 venabor. iam nunc me sacra -ae suscipere et Veneri ponere vota iuvat (*cf.* Ov. epist. 4, 87). Ov. am. 3, 2, 31 (*cf.* ars 3, 143). met. 7, 746 montibus errabat *Procris*, studiis operata -ae. Ib. 595 utque cothurnatum vatem (*sc. Euripidem*) tutela -ae *dilaniavit.* LIV. 10, 27, 9 sacram -ae feram. GRATT. 2. 13. 99. 484 sacrum ad nemorale -ae. 497. MANIL. 2, 444 venantem -a virum *tuetur* (*sc. Sagittarium*). PLIN. epist. 1, 6, 3 experieris non -am magis montibus quam Minervam inerrare. GELL. 9, 9, 14 *sq.* MIN. FEL. 22, 5 -a interim est alte succincta venatrix et Ephesia mammis multis (*cf.* HIER. in Eph. praef. p. 541) et uberibus extructa et Trivia trinis capitibus et multis manibus horrifica. PRISC. rhet. 7, 23 p. 557 venationem -a invenit et Apollo. SERV. Aen. 1, 329 ecl. 3, 67. georg. 3, 332 omnis quercus Iovi est consecrata, et omnis lucus -ae (*cf.* SCHOL. Verg. Bern. *ibid.* SERV. Aen. 6, 118 SCHOL. Stat. Theb. 4, 428. 9, 195). auct. Aen. 4, 377 SCHOL. Hor. carm. 1, 12, 22. 3, 22, 3 SCHOL. Stat. Theb. 4, 309. 6, 611 -am potentem nemorum dicit. MYTHOGR. 2, 25. AMBR. virg. 3, 2, 6 -am . . . venatricem sane optimam non ferarum, sed libidinum, sed ferarum etiam, ut nuda venaretur. AVG. civ. 4, 11 Liber in vineis *sit*; Ceres in frumentis, -a in silvis *eqs.* DRAC. Romul. 10, 154 namque -a feras, cervos et figere dammas assolet. 10, 188 *p. 130, 43.* CASSIOD. var. 5, 42, 2 *sq.* Scythicae -ae . . . quae sanguinis effusione gaudebat . . . primum sibi per lucos et silvas agrestium populorum vota et venationibus dedita hanc triplicem deam falsa imaginatione finxerunt, ipsam in caelo Lunam, ipsam in silvis dominam, ipsam apud inferos Proserpinam esse firmantes. IORD. *p. 132, 29.* CORP. VI 124 ⟨um⟩brarum ac nemorum incolam, ferarum domitricem -am deam virginem. X 5671 (*prope Arpinum*) colleg(ium) venator(um) sacer(dotum) -n⟨e⟩. 6481 (*Vlubris, periit*) aram lucos font. -ae sacr. V 3222 (*Veronae*) signum -ae et venationem et salientes t(estamento) f(ieri) i(ussit). III 13368 (*in Pannonia inf.*) -ne et Sil(vano) silve(stri) dis presidibus venation(is). VIII 9831 (*in Mauretania Caesariensi*) -ae deae nemorum comiti victrici ferarum. *cf. etiam* MART. *p. 130, 50.* *de armis* (*arcu, pharetra, sagittis*): VERG. Aen. 1, 499. 11, 652. 843 *supra l. 16.* 857 telis moriere -ae. CIRIS 297 HOR. *l. 64* PRIAP. 9, 8 Ov. epist. 4, 91 met. 1, 695 *sqq.* 5, 619 *sq.* GRATT. 124 SEN. Phaedr. 72 HYG. fab. 200 p. 127 CLAVD. 8, 160 rapt. Pros. 3, 216. AVG. civ. 6, 7 numquid -a theatrica portat arma et urbana simpliciter virgo est? 7, 16 (= MYTHOGR. 2, 25 ISID. orig. 8, 11, 56) -amque germanam eius (*Apollinis*) similiter lunam et viarum praesidem (unde et virginem volunt, quod via nihil pariat), et ideo ambos sagittas habere, quod ipsa duo sidera de caelo radios terras usque pertendant. DRAC. Romul. 10, 185. *nota plur.*: MART. BRAC. corr. 8 in fontibus nymphas, in silvis -as appellant, quae omnia maligni daemones et spiritus nequam sunt. *metonymice pro venatione*: MART. epigr. 12, 1 inter Caesareae discrimina saeva -ae. c *dea virgo*: HOR. carm. 3, 4, 71 integrae temptator Orion -ae virginea domitus sagitta. TIB. *l. 18* Ov. ars 1, 261. met. 1, 487 da mihi perpetua . . . virginitate frui: dedit hoc pater ante -ae. 2, 451. TERT. nat. 1, 10 imberbis de Apolline, virgo de -a figuratur. ARNOB. nat. 4, 29. LACT. epit. 9, 2 ipsae illae virgines Minerva et -a num castae? SERV. Aen. 3, 73 *p. 130, 24.* auct. ecl. 10, 18 SCHOL. Stat. Theb. 4, 256 AMBR. virg. 3, 2, 6 HIER. adv. Iovin. 1, 41 AVG. civ. 6, 7 *l. 55.* 7, 16 (*et* ISID.) *l. 56.* cons. euang. 1, 25, 38 ut nec -a virgo casta coli prohibeat non dicam Venerem, sed Priapum. *ibid.* interpretentur -am virtutem quam volunt. HIST. Apoll. 27. *cf. etiam locos de fabulis Orionis, Callistus, Hippolyti supra allatos.* *de sacerdotibus virginibus*: TERT. monog. 17 virgines Vestae et Iunonis Achaicae et -ae Scythicae et Apollinis Pythii. castit. 13 HIER. epist. 123, 8 adv. Iovin. 1, 41. d *confunduntur* -a, *Luna, Iuno (Lucina), Proserpina, Hecate* (*Trivia*): VARRO ling. 5, 68 *lunam* ut solem Apollinem quidam -am vocant . . . hinc Epicharmus Enni Proserpinam quoque appellat, quod solet esse sub terris. 7, 16 Titanis Trivia (*Enn. scaen. 121*) -a est, ab eo dicta Trivia, quod in trivio ponitur fere in oppidis graecis, vel quod luna dicitur esse, quae in caelo tribus viis movetur *eqs.* CIC. nat. deor. 2, 68 -am autem et lunam eandem esse putant . . . luna a lucendo . . . eadem est enim Lucina (*cf.* ISID. orig. 8, 11, 57 SCHOL. Germ. Sang. p. 200 = SCHOL. Arat. p. 290) itaque ut apud Graecos -am eamque Luciferam, sic apud nostros Iunonem Lucinam in pariendo invocant, quae eadem -a Omnivaga dicitur, non a venando, sed quod in septem numeratur tamquam vagantibus. CATVLL. 34 (*ad -am*), 13 *sqq.* tu Lucina dolentibus Iuno dicta puerperis (*cf. etiam* HOR. carm. saec. 13 *sqq.* TERT. anim. 39), tu potens Trivia et notho es dicta lumine Luna. VERG. Aen. 4, 511 tria virginis *ora* -ae (*cf.* SERV. auct. *ad l.; sim.* PORPH. *l. 20.* Ov. epist. 12, 79 per triplices vultus arcanaque sacra -ae. MIN. FEL. *p. 129, 29.* ARNOB. nat. 3, 34 -am Cererem Lunam caput esse unius deae †triviali germanitate pronuntiant. *etiam* SCHOL. Hor. *l. 34* ISID. orig. 8, 11, 57 SCHOL. Germ. Sang. p. 200 = SCHOL. Arat. p. 290). HOR. epod. 5, 51 Nox et -a, quae silentium regis, arcana cum fiunt sacra, nunc, nunc adeste. PAVL. FEST. p. 99 'Hecate' -a eadem putabatur et Luna et Proserpina (*cf.* SERV. Aen. 6, 118). p. 104 iuvenalia fingebantur -ae simulacra quia ea aetas fortis est ad tolerandam viam. -a enim viarum putabatur dea. PORPH. Hor. carm. 3, 22, 2 *Graeci* parientibus -am adesse dicunt (*cf.* DON. Ter. Andr. 473), quam ideo Lucinam appellamus, quod lucem nascentibus tribuat (*cf. p. 127, 1 sqq.* SERV. auct. *et* SCHOL. Verg. Bern. ecl. 4, 8. 10). 3, 22, 4 'diva triformis' (*cf. l. 8. 35*) . . . quia scilicet eadem existimatur Luna, -a, Proserpina (*sim. etiam* SERV. auct. Aen. 4, 511 *fusius.* SCHOL. Hor. carm. 3, 28, 12). SERV. Aen. 3, 73 sane nata -a parturienti Apollinem matri dicitur praebuisse obstetricis officium: unde cum -a sit virgo, tamen a parturientibus invocatur. haec namque est -a, Iuno, Proserpina (= SCHOL. Stat. Ach. 1, 206 MYTHOGR. 1, 37. 2, 17). 3, 681 '-ae' (*sc. lucus*) propter cupressum: ipsa enim est etiam Proserpina. 6, 13 'Triviae lucos' . . . bene fit lucorum -ae commemoratio, quia petiturus est inferos. ecl. 3, 26 consuetudo enim fuerat ut per trivia et quadrivia ulularent et flebile quiddam in honore -ae canerent rustici ad reddendam Cereris imitationem . . . novimus autem eandem esse Proserpinam, quam -am. SERV. georg. 1, 5 Lunam eandem -am, eandem *Cererem* (*cf. l. 10*), eandem Iunonem, eandem Proserpinam dicunt (= MYTHOGR. 2 praef.). SCHOL. Hor. carm. 2, 19, 31 dicitur enim Dionisos et apud inferos regnasse, ut et ipsi ita ut -ae triplex daretur potestas (*cf.* 3, 22, 3; *etiam supra l. 8*). carm. saec. 14 'Ilithia' ipsam enim Lucinam, Lunam et -am ostendit *eqs.* (*cf.* 16). SCHOL. Stat. Theb. 4, 515 ipsa autem Hecate et -a dicitur. MYTHOGR. 1, 112 (= 2, 15 *cf.* 25). RVFIN. Clement. 10, 34 -ae, quam ipsam Proserpinam dicunt, aerem inferne tradunt. AVG. *p. 129, 56.* MACR. sat. 1, 9, 6 (*ex Nigidio*) -ae vero ut Triviae viarum omnium tribuunt potestatem. DRAC. Romul. 10, 188 Triviam te, Luna -a, confiteor perstans, heres Proserpina mundi; nam tria regna tenes: tu caelo Cynthia regnas, venatrix terrena micas, capis atria Ditis. GREG. TVR. Andr. 25 invoca -am deam nostram (*sc. ut obstetricem*). *praeterea his locis aequatur Lunae*: CIC. nat. deor. 3, 51 Ov. met. 15, 196 PAVL. FEST. p. 72 STAT. Theb. 4, 430 PORPH. Hor. carm. saec. 2 EVAGR. vita Anton. 76 SCHOL. Hor. carm. 4, 6, 38 carm. saec. 1 SCHOL. Stat. Theb. 10, 367 MYTHOGR. 1, 229 FVLG. myth. 2, 16 AVG. (ISID. MYTHOGR.) *p. 129, 56* MACR. sat. 7, 16, 27 CASSIOD. *p. 129, 42. cf. etiam p. 127, 1 sqq.* *nota*: MART. epigr. 13 experta est *sus gravida percussa* numen moriens utriusque -ae, quaque soluta parens quaque perempta fera est. PASS. Symphoriani 6 -am quoque daemonium esse meridianum, sanctorum industria investigavit, quae per compita currens, et silvarum secreta perlustrans, incredulis hominum mentibus zizaniae tribulos sceleris sui arte disseminat, Triviae sibi cognomen, dum triviis insidiatur, obtinuit. *cf. Rohde, Psyche*[4] *II p. 410; etiam II p. 84 adn. 2.* e *de signis, simulacris, tabulis*: CIC. Verr. 2, 54 *p. 132, 43.* 5, 72 fuit apud Segestanos ex aere -ae simulacrum cum summa atque antiquissima praeditum religione, tum singulari opere artificioque perfectum. Ov. epist. 12, 69 sunt in eo (*sc. nemore in Colchide*) . . . delubra -ae, aurea barbarica stat dea facta manu. Pont. 3, 2, 93 de templo rapiunt simulacra -ae (*sc. Orestes cum sociis; cf.* SERV. ecl. praef. p. 1 ADNOT. *et* COMMENT. Lucan. 7, 778 HYG. fab. 120 p. 103. *praeterea cf. p. 131, 70*). VITR. 2, 9, 13 Ephesi in aede simulacrum -ae ex *cedro factum* (GREG. TVR. glor. Mart. 29 *Ephesi* idolum -ae fuit ab apostolo Paulo destructum. *cf. etiam p. 129, 28. 133, 81*). PAVL. FEST. *supra l. 15.* PETRON. 126, 16 osculum quale Praxiteles habere -am credidit. PLIN. nat. 34, 77 Euphranoris . . . Latona puerpera Apollinem et -am infantes sustinens in aede Concordiae. 35, 96 *Apelles fecit* et -am sacrificantium choro mixtam. 35, 108 *Nicomachus* pinxit et Apollinem ac -am. 35, 147 Timarete . . . -am *pinxit*, quae in tabula Ephesi est antiquissimae picturae. 36, 10 *simulacrum* -ae *a Dipoeno et Scyllide Sicyone factum.* 36, 12 *sq.* ostendunt et Iasii -am manibus eorum (*sc. Archermi filiorum*) factam. in ipsa Chio narrata est operis eorum -ae facies in sublimi posita, cuius voltum intrantes tristem, abeuntes exhilaratum putant. 36, 24 *Cephisodoti sunt Romae* intra Octaviae porticus in Iunonis aede Aesculapius ac -a. 36, 32 Timothei manu -a Romae est in Palatio Apollinis delubro. 36, 34 Philisci Rhodii . . . -a. 36, 36 *Lysiae in Palatio* Apollo ac -a ex uno lapide. AMPEL. 8, 15 Rosi (*in Syria*) signum -ae marmoreum pulcherrimum, quod stat sub divo [caelo] nec cum pluit aqua tangitur. APVL. met. 2, 4 lapis Parius in -am factus *eqs.* COMM. instr. 1, 19, 2 colere tale⟨a⟩m aut -am dicere lignum. SOL. 7, 26 Ramne . . . in qua . . . Phidiacae signum

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

-ae. LAMPR. Heliog. 7, 5 ⟨simulacrum⟩ -ae Laodiciae. ARNOB. nat. 6, 11 lignum Icarios pro -a indolatum *coluisse*. 6, 25 semitectis femoribus -a. GREG. TVR. Franc. 8, 15 repperi tamen hic (*sc. in Treveris*) -ae simulacrum. CORP. VI 131 (*a. 218; periit*) -a Cariciana. M. Aurelius Caricus aquarius huius loci ... sigillo -ae. 656 (*periit*) signa Silvani, Iovis, Volcani, Apollinis, Asclepi, Deanae. IX 6242 (*Siponti*) aed(em) -ae ... et sign(um) -n(ae). V 3222 *p. 129, 47*. 5090 (*in reg. X; saec. III*) sanct(ae) -ae aram cum signo. XII 3058 *p. 135, 33*. XIII 6481 (*in Germania sup.*) -ae aedem cum sigillo. III 14195^{5-8} (*Ephesi; in donatione*) -am argenteam. VIII 11796 (*in prov. Byzac.*) simula⟨crum -ae Augustae⟩. **f** *tit. carminis Valerii Catonis*: SVET. gramm. 11. *de mimo*: TERT. apol. 15, 1 dispicite Lentulorum et Hostiliorum venustates, utrum mimos an deos vestros ... rideatis: moechum Anubin et masculum Lunam et -am flagellatam *eqs.* *cf. etiam p. 128, 16.*

3 *templa et loca, quibus -a colitur* (*v. etiam sub epithetis et p. 135, 73 sqq.*): **a** *Romae*: *in Aventino* (*cf. etiam Jordan-Hülsen, Topogr. I 3 p. 157 sq.*): VARRO ling. 5, 43 alii Aventinum ab adventu hominum *dicunt*, quod commune Latinorum ibi -ae templum sit constitutum. HOR. carm. saec 69 (SCHOL. *ad l.*). LIV. 1, 45, 2 *Servius Latinos* perpulit tandem, ut Romae fanum -ae populi Latini cum populo Romano facerent *eqs.* (*cf.* perioch. 1. FEST. p. 343 servorum dies festus vulgo existimatur Idus Aug., quod eo die Ser. Tullius, natus servus, aedem -ae dedicaverit in Aventino *eqs.* VIR. ill. 7, 9). VAL. MAX. 7, 3, 1 *sqq.* PLIN. nat. 35, 94. MART. 7, 73, 1 domus est tibi colle -ae (12, 18, 3). 10, 70, 7 nunc ad luciferam signat mea gemma -am. SVET. Aug. 29, 5 a L. Cornificio (*cf. p. 133, 26*) aedes -ae *extructa est* (*sc. restituta*). CENS. 23, 6 nonnulli *dicunt* ad aedem -ae in Aventino *antiquissimum solarium fuisse*. CVRIOS. urb. reg. 13 p. 18, 3 (REG. urb. p. 19, 4). FAST. ann. Iul. Vall. Aug. 13 (Corp. I^2 p. 240) -ae in Aventino (*cf.* Amitern. p. 244 Antiat. p. 248 Allif. p. 217). ACT. lud. saec. Aug. (Corp. VI 32323) 10 ⟨in Aventino ante D⟩ianae (*sc. templum*; *cf. infra l. 68 et de loco ficto* TER. Ad. 582 ubi ad -ae veneris). CORP. VI 2209 aedituae a -a. XI 361 (*Arimini*) l(eges) q(uas) *habet aedes* D(ianae) R(omae) in A(ventino) (*cf.* LEX arae Aug. Narb. [Corp. XII 4333] 2, 23 LEX arae Iovis Salon. [Corp. III 1933] 8). *cf. etiam* STAT. silv. 2, 3, 21 -a ... dum per iuga septem errat Aventinaeque legit vestigia cervae. [*e graecis cf.* DIONYS. ant. 4, 26, 4 *sq.* 10, 32, 4 STRABO 4 p. 180 PLVT. quaest. Rom. 4 ZOSIM. 2, 5, 2 ZONAR. 7, 9.] *v. praeterea p. 136, 28.* *in Caelio*: CIC. har. resp. 32 L. Pisonem quis nescit his temporibus ipsis maximum et sanctissimum -ae sacellum in Caeliculo sustulisse? *ad vicum Cuprium*: *v. p. 136, 26.* *in Circo Flaminio*: LIV. 39, 2, 9 *M. Aemilius Lepidus cos.* (*a. 187 a. Chr.*) aedem -ae vovit. 40, 52, 1 M. Aemilius *censor* petiit ab senatu, ut sibi dedicationis ⟨causa⟩ templorum reginae Iunonis et -ae, quae bello Ligustino ante annis octo vovisset, pecunia ad ludos decerneretur ... dedicavit eas aedes, utramque in circo Flaminio. *in vico Patricio*: PLVT. quaest. Rom. 3. *praeterea* CORP. VI 36815 (*rep. trans Tiberim*) aedem Libero Patri et -ae. *de Apollinis Palatini templo*: VITR. 3, 3, 4 diastyli autem haec erit compositio ... tamquam est Apollinis et -ae aedis. *cf. etiam p. 134, 13.* **b** *in Latio*: *Nemus Dianae prope Ariciam* (*cf. Nissen, Ital. Landesk. II 588 sq.; v. etiam p. 136, 18 et* Nemus): VERG. Aen. 7, 764 (*cf.* SERV. *ad l.*) Virbius, insignem quem mater Aricia misit, eductum Egeriae lucis umentia circum litora, pinguis ubi et placabilis ara -ae (SIL. 4, 369). OV. ars 1, 259 ecce suburbanae templum nemorale -ae. met. 15, 489 *Egeria* vallis Aricinae densis latet abdita silvis sacraque Oresteae (*cf. l. 70*) questu gemituque -ae impedit (*cf.* fast. 3, 261 *Egeria*, nemori stagnoque operata -ae. PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 15, 46). VITR. 4, 8, 4 Nemori -ae (PLIN. nat. 35, 53). PAVL. FEST. p. 145 Manius Egeri⟨us lucum⟩ Nemorensem -ae consecravit. LVCAN. 3, 86 qua sublime nemus, Scythicae (*cf. l. 70*) qua regna -ae. 6, 74 parva Mycenaeae (*cf. l. 70*) quantum sacrata -ae distat ab excelsa nemoralis Aricia Roma (*cf.* LVX. anth. 304, 1 *sq.*). STAT. silv. 3, 1, 58. 4, 4, 15 nemus ... glaciale -ae. TAC. ann. 12, 8 apud lucum -ae. SERV. Aen. 7, 515 'Nemus' locus haud longe ab Aricia, in quo lacus est, qui speculum -ae dicitur (7, 516; *sed cf.* ante, ad *l. 32*). ADNOT. Lucan. 3, 86. CORP. XIV 4183 (*Nemore Dianae*) quae intus posita sunt Dia⟨nae⟩ (*sc. templum vel sim.; cf. p. 135, 77*). *cf. etiam* STRABO 5 p. 239 *sq.* PAVS. 2, 27, 4. *de simulacro -ae Tauricae ab Oreste rapto et postea Ariciam translato* (*cf. etiam l. 57. 62 sq.*): SOL. 2, 11 SERV. Aen. 2, 116. 6, 136 ecl. praef. p. 1 (*sim.* PROB. praef. ecl. p. 325) SCHOL. Hor. carm. 1, 7, 10 COMMENT. Lucan. 3, 86. 6, 74 MYTHOGR. 1, 20. 2, 202 *cf.* LAMPR. Heliog. 7, 6. *in monte Algido*: HOR. carm. 1, 21, 6 carm. saec. 69 (SCHOL. *ad l.*). LIV. 27, 4, 12 ad Compitum Anagninum in luco -ae. *Corne*: *v. Onom. II p. 607, 80.* **c** *praeterea in Italia et Sicilia*: *in monte Tifata prope Capuam* (*cf. etiam Corp. X p. 366 sq.*): VELL. 2, 25, 4 *post victoriam — *namque ascendens montem Tifata cum C. Norbano concurrerat — Sulla gratis -ae, cuius numini regio illa sacrata est, solvit; aquas salubritate medendisque corporibus nobiles agrosque omnis addixit deae (*cf.* CORP. X 3828 fines agrorum dicatorum -ae Tifat(inae) a Cornelio Sulla ex forma dívi Aug. restituit *Vespas.*; *item* INSCR. Dessau 3240). CORP. X 3781 (= I^2 680; *Capuae, a. 99 a. Chr.*) de stipe -n(ae). 3918 Q. Peticio M. f. Fal(erna) mag(istro) fani -ae (*cf.* 3924). 4263 (= I^2 1597) Rufa Dianaes l(iberta) (*cf. l. 26; cf. etiam* XI 5354 [*Hispelli*] -ae ser(v. ?)?). 4564 pr(aetori? *an* -aefecto?) i(ure) d(icundo) montis -ae Tif(atinae). 8217 (*ibid.*) Vrsulus vil(icus) -n⟨ae⟩. 8071, 5 (*in vase argenteo*) scriptum Capuae at Deanam. *Atinae* (?): CORP. X 5045 (*periit, corrupt.*). *Norbae* (?): CORP. I^2 1516 (*cf. adn.*). CORP. I^2 1696 (= INSCR. graec. Rom. Cagnat I 467; *Tarenti, bil.*) A. Titinius A. f. ⟨Di⟩anae aidicolam votum dedit meretod. *Siponti*: *p. 131, 6.* *Herdoniae*: CORP. IX 686 *p. 133, 43.* *Syracusis*: CIC. Verr. 5, 118. *Segestae*: *p. 134, 22.* *Iguvii*: CORP. XI 5820. *Mediolanii*: CORP. V 5763? **d** *in Graecia et insulis*: *Deli*: VERG. Aen. 1, 499 OV. epist. 19, 5. 20, 105 ARNOB. nat. 6, 6. *in Creta*: NEP. Hann. 9, 3 OV. fast. 3, 81 SOL. 11, 8 IVST. 32, 4, 4 SCHOL. Stat. Theb. 9, 632. *in Laconia* (*cf.* Carya): VERG. Aen. 1, 499 STAT. Theb. 4, 225. SOL. 7, 8 Therapne, unde primum cultus -ae. DARES 9 *sq.* SCHOL. Stat. Theb. 4, 225 (= MYTHOGR. 2, 27) MYTHOGR. 1, 173. *cf. etiam* SERV. Aen. 2, 116 *al. p. 131, 70.* *Gargaphie prope Plataeas*: OV. met. 3, 156. SCHOL. Stat. Theb. 7, 274 'Gargaphie' fons est -ae Hecatae consecratus. *Heracleae Trachiniae*: LIV. 36, 22, 8. *Aulide*: LIV. 45, 27, 9 PLIN. nat. 16, 217 DICT. 1, 19. *Ramne*: SOL. 7, 26. *Delphis*: IVST. 24, 8, 5. *Athenis*: COMMENT. Lucan. 3, 182. *in Epiro* (?): IVST. 28, 3, 5. *Amphipoli*: LIV. 44, 44, 4. *Abydi*: LIV. 31, 17, 5. **e** *in Asia*: *Ephesi*: PLAVT. Bacch. 312 CIC. Verr. 2, 85. CAES. civ. 3, 33, 1 Ephesi a fano -ae (3, 105, 1 LIV. 1, 45, 2 CORP. III 7118 [*a. 5 a. Chr.*] VITR. 10, 2, 11. 15 AMPEL. 8, 12 AVIEN. orb. terr. 992). VITR. 2, 9, 13. 3, 2, 7. 4, 1, 7. 7 praef. 12. 16 Demetrius ipsius -ae servus (*cf. supra l. 2*). MELA 1, 88 -ae clarissimum templum, quod Amazones ... consecrasse traduntur (*cf.* SOL. 40, 2 VIB. SEQ. geogr. p. 159 HYG. fab. 223 p. 131. IORD. Get. 51 Ephesi quoque templum -ae ob sagittandi ac venandi studium ... effusis opibus mirae pulchritudinis condiderunt. 107; *etiam* PLIN. nat. 34, 53). PLIN. nat. 2, 201. 5, 115. 7, 125. 35, 147. 36, 32 TAC. ann. 3, 61. 4, 55 GELL. 2, 6, 18 ARNOB. nat. 6, 23 SERV. auct. Aen. 11, 532 PS. ASCON. Verr. p. 243, 25 St. HIER. virg. Mar. 16 VVLG. act. 19, 24 *sqq.* PAVL. NOL. carm. 19, 95 fugit et ex Epheso trudente -a Iohannes. MACR. sat. 5, 22, 4 *sq.* CASSIOD. var. 7, 15, 4 Ephesi -ae templum (*inter* VII *mirabilia; item* VIB. SEQ. HYG. *l. 28*). GREG. TVR. *p. 130, 65* HIST. Apoll. 27 *al.* ARATOR act. 2, 690 *al.* CORP. III 14195^1 (*Ephesi, bil.*) imp. Caesar Augustus fines -ae restituit. *cf.* INSCR. Rostowzew, tess plumb. 2151; *etiam* GLOSS. V 287, 26 didana (?) locus in effesa (= Epheso?). *Magnesiae ad Mae.*: VITR. 3, 2, 6. 7 praef. 12 TAC. ann. 3, 62 ARNOB. nat. 6 6. FRONTIN. strat. 3, 2, 5 in Caria ... templum -ae lucumque, qui extra muros erat. CIC. Verr. 2, 54 Pergae fanum antiquissimum et sanctissimum -ae scimus esse. id quoque a te nudatum ac spoliatum esse, ex ipsa -a quod habebat auri detractum atque ablatum esse dico (*cf.* 4, 54 MELA 1, 79). TAC. ann. 3, 62 altius Hierocaesarienses exposuere, Persicam apud se -am, delubrum rege Cyro dicatum. AMPEL. 8, 15 (*Rhosi*) *p. 130, 80.* GRAN. LIC. p. 5, 4 *Antiochus Epiphanes* ⟨se⟩ sim⟨ulab⟩at Hierapoli -a⟨m duc⟩ere uxorem. *dea Persica* (*cf. etiam p. 134, 10*): PLIN. nat. 6, 135 arcem Susorum ac -ae templum, augustissimum illis gentibus (SOL. 54, 14). HIER. in Dan. 11, 36 p. 718 *Antiochum Epiph.* templum -ae in Elymaide, quod erat ditissimum, spoliare conatum (*cf.* 8, 36 p. 675). PRISC. periheg. 603 (*de Icaria insula sinus Persici; cf.* ARNOB. *p. 131, 2 et Müller, Geogr. gr. min. II p. 142*). **f** *dea Taurica*: MELA 2, 3 oppidum adiacet Cherronesus, a -a, si creditur, conditum. MIN. FEL. 6, 1. VAL. FL. 2, 301 Taurorumque locos delubraque saeva -ae. TERT. scorp. 7 Scytharum -am ... hominum victima placari apud saeculum licuit. LACT. inst. 1, 21, 2 ut -ae hospites immolarentur *apud Tauros* (epit. 18, 2; *cf.* AMM. 22, 8, 34 SERV. auct. Aen. 3, 331 COMMENT. Lucan. 1, 446 DRAC. laud. dei 3, 217). SIDON. carm. 9, 177 DRAC. Romul. 10, 177 *al.* Orest. 47 *al.* *cf. etiam p. 131, 70.* **g** *alibi*: PLIN. nat. 16, 216 Sagunti templum -ae a Zacyntho advectae. CORP. II 964 (*Anuci, in Baetica*) templum Apollinis et -ae. GREG. TVR. *p. 131, 3.* CORP. VII 95 (*saec. III?*) templ(um) -ae restituit. VIII 25515 (*Bullae Regiae, in prov. procos.; sub Sept. Sev.*) templum -ae corolliticae ... perfecit.
h *collegia*: CORP. VI 455 *p. 133, 12.* XIV 2112 *p. 135, 62.* 2156 (*Ariciae*) -ae Aug. colleg(ii) lotorum. IX 2336 (*Allifis*) collegium capulatorum sacerdotum -ae. X 5671 *p. 129, 45.* XI 2720 (*Volsiniis*) collegius -es de domu publica. III 5657 *p. 135, 7.* II 3821 (*Sagunti*) cultores Dia⟨...⟩ (*cf.* 3822). *praeterea v. p. 136, 50. 56.*

4 *epitheta* (*cf. etiam Wernicke, PW. II 1378. ea, quae vel cultu vel usu notabiliora videbantur, diductis litteris impressa sunt*): Abnoba: CORP. XIII 5334 (*in Germania sup.*). *etiam* 5335? 6283 (*a. 193, ibid.*). 6342? [adiutrix Aug(usta): INSCR. numm. Cohen VI p. 69 n. 2 (*Victorini, cum imagine -ae*).] CORP. III 6161 (*in Moesia inf., a. 218*) -ne (a)et⟨er⟩nae. silvarum agitatrix: ARNOB nat. 4, 22. Amarynthis (*Eretriae*): LIV. 35, 38, 2. [Arduinna: CORP. VI 46 *iuxta imaginem -ae; cf. Wissowa, Rel.^{2} p. 252 adn. 9.*] argentea: *p. 131, 10.* armigera: STAT. Theb. 9, 604. arquitenens: ARNOB. nat. 1, 36. Aventina: PROP. 4, 8, 29 MART. 6, 64, 13; *cf.* Aventinen⟨sis⟩: PAVL. FEST. p. 165. Aventiniensis: VAL. MAX. 7, 3, 1 (-nenis *Paris*). Augusta (*cf. etiam vol. II p. 1395, 2*): CORP. VI 128 *sqq.* 30864. XIV 2156. XI 3859. V 771 *sq.* 5765 cael(estis) -ae Aug. 7633 numini -ae Aug.

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

7645 (*periit; interpolatum?*). 8216 suppl. Ital. 157 INSCR. Notiz. degli scavi 1899 p. 474 (*in Liguria*). CORP. XII 1278. 4068. XIII 94. 1070. 6618. 6659. III 510 (*Patris*) sacerd(oti) (*mul.*) -ae Aug. Laphriae (*cf.* INSCR. numm. Cohen I p. 308 n. 415 [*Neronis; ibid.*]). 940. 945. 1001. 1937 ⟨D⟩iane Auguste silvestri. 3836. 4143. 4394*sq.* 7742. 7903. 8014. 8298. 8335. 8483. 8509. 8660. 9881(?). 10304. 10440 (*in Pannon. inf.; a. 259*) deae -ae Nemesi Aug. (*ibid. l. 8* numini eius deae). 11086(?). 11672. 12557. 12723. 13199. 14320⁴. II 5387. VIII 955. 999 -ae cae-l(esti) Aug. 2343. 8201. 8436 -ae Aug. Maurorum. 9791. 11796. 16521 (?). 17830. INSCR. numm. Cohen V p. 362 n 153 *sqq.* (*Gallieni*) -ae cons(ervatrici) Aug. (*item* p. 500 n. 37 [*Saloninae*]. VI p. 137 n. 66 [*Claudii*]). CORP. VI 455 (*a. 166*) collegium larum praedio⟨rum ... et⟩ -ae ban⟨.?.⟩. *cf. adn.* Britomartis: SOL. 11, 8 (*sed* RVFIN. Clement. 10, 21 Britomartis, quae fuit sodalis -ae). caelestis: CORP. XIV 3536. V 5765 *p. 132, 84.* VIII 999 *l. 8.* Caesarea: *v. p. 129, 63.* cara (*sc. Proserpinae*): VAL. FL. 5, 315. Cariciana: *p. 131, 4.* Caryatis: DIOM. gramm. I 486 SERV. auct. ecl. 8, 29 PROB. Verg. ecl. praef. p. 324. casta (*cf. etiam p. 129, 64 sqq.*): LVX. anth. 304, 2 DRAC. Romul. 10, 185. 326. CORP. III 14206¹³ (*Philippis*) Valeria Severa antistes Deane Caszoriae (*cf. Ruggiero, Diz. epigr. II 1745*). Celceïtis: CORP. III 3156a. celebris: HOR. carm. 2, 12, 20. celeris: CIRIS 297 OV. met. 4, 304. bis cincta (*cf. l. 52. p. 134, 27*). AVSON. 39, 5. compotens: CORP. XI 3198 (*Nepete*). conservatrix: CORP. V 3223. III 3074. 3632. INSCR. numm. Cohen VII p. 7 n. 52 (*Carausii*); *praeterea l. 11.* corollitica: *p. 132, 66.* CORP. VI 4305 (*in monum. Liviae*) aedituus -ae Cornif(icianae). *cf. p. 131, 27.* Cretensis: MYTHOGR. 2, 26. crudelis: DRAC. Romul. 5, 139 (*cf. etiam* laud. dei 3, 221). Cynthia *ubique subst.: v. Onom. II p. 792, 83.* CORP. II 5889 Dian⟨a⟩e D⟨.?.⟩bidi. Delia *ubique subst.: v. p. 90, 8; cf. p. 89, 65 sq. 72.* Dictynna -a (*sic*): PAVL. FEST. p. 72 APVL. met. 11, 5 SERV. Aen. 2, 116 (= HYG. fab. 261 p. 144, 17 MYTHOGR. 1, 20. 2, 202). SCHOL. Stat. Theb. 9, 632. *subst.*: TIB. 1, 4, 24 *al.; v.* Dictynna. diva(?): CORP. II 3015 (*susp.*). dives: STAT. silv. 1, 4, 32. divina: CORP. VI 132. XI 1211. domina: MART. 12, 18, 3 CORP. II 6338*mm.* ferarum domitrix: *p. 129, 45.* Ephesia: PLAVT. Bacch. 307 Mil. 411 CIC. nat. deor. 2, 69 div. 1, 47 LIV. 1, 45, 2 VAL. MAX. 8, 14 ext. 5 PLIN. nat. 1, 36, 21. 7, 128. 14, 9. 16, 213. 33, 154. 34, 53. 35, 92. 93 Megabyzi, sacerdotis -ae Ephesiae (35, 132). 36, 95. 179 VLP. reg. 22, 6 MIN. FEL. *p. 129, 28* VIR. ill. 7, 9 MACR. sat. 6, 7, 16 IORD. Get. 107. CORP. III 425. 6065 = 14195⁷. 7117. 14195²⁻⁹. INSCR. numm. Cohen I p. 253 n. 30 (*Claudii*). p. 273 n. 1 (*Agrippinae*). II p. 151 n. 534—539 (*Hadriani*). CORP. IX 686 (*Herdoniae*) -ae eu⟨h⟩iero (?) templum *eqs.* Facelina (*Φακελῖτις Rhegii vel Messanae*): LVCIL. 104; Facelitis: SERV. Aen. 2, 116 ecl. praef. p. 1, 8 PROB. Verg. ecl. praef. p. 315. HYG. fab. 261 p. 145, 1 Fascelis (*item* MYTHOGR. 1, 20. 2, 202). *adde* SIL. 14, 260 Thoanteae sedes Phacelina -ae. VIB. SEQ. geogr. p. 150 Phacelinus (phaetel- *cod.*) *fluvius* Siciliae iuxta Peloridem, confinis templo -ae. *v. etiam p. 135, 84.* felix: INSCR. numm. Cohen V p. 363 n. 168—176 (*Gallieni*). flagellata: *p. 131, 14.* gemina: OV. fast. 1, 387 (*R. Ehwald cum V et nonnullis codd.*; triplex *R, vulgo*). Hecate: SCHOL. Stat. *p. 132, 18.* iaculatrix: OV. met. 5, 375 fast. 2, 155. incincta (*cf. l. 22. p. 134, 27*): OV. epist. 4, 87. nemorum incola: *p. 129, 44.* inferna (= Hecate): VAL. FL. 5, 238 STAT. silv. 5, 3, 270. infesta: OV. met. 8, 272. ingrata: STAT. Theb. 9, 907. innupta: STAT. Theb. 7, 258. 9, 304. integra: HOR. carm. 3, 4, 71. invicta: CORP. XIV 2495a. III 7445. 7670. CORP. XIV 4 (*Ostiae; periit*) -a iobens(is?). iracunda: HOR. ars 454. Laphria (*Patris; cf. p. 134, 7*): CORP. III 499. INSCR. numm. Cohen I p. 307 n. 414 (*Neronis*). p. 530 n. 721*sq.* (*Domitiani*); *praeterea l. 3.* Latonia *subst.*: CATVLL. 34, 5 *al.; v. sub voce.* CORP. III 8405 (*in Dalmatia; periit*) -ae Lauci (= Aug.?). Leucophryne (*Magnesiae*): TAC. ann. 3, 62. Limnatis (*in Messenia*): TAC. ann. 4, 43. Loch(.?.): CORP. X 1555 (*Puteolis*). *cf. adn.* lucifera (GLOSS. III 291, 11 Ἄρτεμις φωσφόρος): CIC. *p. 130, 2* VAL. FL. 7, 179 MART. *p. 131, 26* SERV. Aen. 2, 116 SCHOL. Hor. carm. 3, 22, 3. 4, 6, 38. CORP. V 3224 -ae lucif. *et* Lunae. 7355. INSCR. numm. Cohen III p. 121 n. 1185 (*Marci; Apameae*). p. 142 n. 84—91 (*Faustinae*). p. 216 n. 14—17 (*Lucillae, fil. Marci*). p. 383 n. 11*sq.* (*Crispinae*). IV p. 108 n. 26—33 (*Iul. Domnae*). p. 248 n. 13 (*Plautillae*). p. 406 n. 42 (*Alex. Sev.*). V p. 28 n. 68 (*Gord.*). p. 303 n. 51 (*Valeriani*). p. 364 n. 177 (*Gallieni*). p. 500 n. 38 (*Saloninae*). VI p. 18 n. 33*sq.* (*Postumi*). p. 137 n. 68*sq.* (*Claudii*). p. 166 n. 19*sq.* (*Quintilli*). Lucina: VARRO ling. 5, 74 CIC. *p. 129, 84* PORPH. *p. 130, 18* SCHOL. Hor. carm. 3, 22, 3 MACR. sat. 7, 16, 27 EVGRAPH. Ter. Andr. 473 *cf.* CATVLL. 34, 13. Luna: DRAC. *p. 130, 41.* Lyaea: DIOM. gramm. I 486 PROB. Verg. ecl. praef. p. 325. Maenalia: STAT. Theb. 12, 125. magna (Ephesiorum): VVLG. act. 19, 27*sq.* 34*sq.* HIST. Apoll. 48 ARATOR act. 2, 711 PASS. Maximi 2. CORP. XIII 7565 (*Aquis Matt.*) ⟨D⟩ianae M⟨a⟩t⟨ti⟩acae. maxima: CORP. II 3820. mellifica: CORP. III 1002 (*in Dacia*). Metapontina: HYG. fab. 186 p. 118, 12. multimammia (πολύμαστος): HIER. in Eph. praef. p. 540; *cf. p. 129, 28.* Munichia: COMMENT. Lucan. 3, 182. Mycenaea (*cf. p. 131, 62*): LVCAN. 6, 73. Nemesis: *supra l. 7.* Nemorensis (*cf. p. 131, 51 sqq.*): CORP. XIV 2128. 2212. 2213 -ae Nemoresi Vestae. 2214. 3537 (= I² 1480) -ai opifer(ai) Nemorensei. 4202. III 1773. nivea: STAT. Theb. 9, 636. nocturna: OV. met. 15, 196. nova: STAT. Theb. 4, 430. omnivaga: CIC. *p. 130, 3.* opifera: *l. 1* INSCR. Ephem. epigr. VII 1268 (*Fidenis*) ⟨Dianae?⟩ opifer⟨ae⟩. Orestea (*cf. p. 131, 17*): OV. met. 15, 489. Orsiloche (*in Tauris*): AMM. 22, 8, 34. Orthia (*in Laconia*): SERV. auct. Aen. 2, 116. CORP. X 5960 (*Signiae; periit*) -ne Pamnetiane. Patr(ensis) (*cf. p. 133, 58*): CORP. III 3455. INSCR. numm. Cohen I p. 530 n. 720 (*Domitiani*). Pergaea: MELA 1, 79. *cf.* INSCR. numm. Cohen II p. 5 n. 42*sq.* (*Nervae*) -a Perg. (*item* p. 24 n. 53*sq.* [*Trai.*]). Persica: TAC. ann. 3, 62. pharetrata: OV. met. 3, 252 STAT. Theb. 1, 535 SIDON. carm. 7, 30 DRAC. Romul. 10, 64. Phidiaca: SOL. *p. 130, 84.* CORP. VI 2210 aedituo -ae Plancianae. silvarum potens: HOR. carm. saec. 1. *cf. etiam l. 20.* pulchra: IVV. 10, 292. redux: CORP. IX 4644 (*a. 5 a. Chr.*). INSCR. numm. Cohen VI p. 19 n. 35 (*Postumi*). regina: INSCR. Ephem. epigr. IX (*ad* Corp. VII) 1234 CORP. III 1003. 7423. 7497. 12371*sqq.* 14486. CORP. XIV 3928 (*prope Tibur; susp.*) -ai Rotanai. sacratissima: *infra l. 55.* saeva: OV. met. 13, 185 VAL. FL. 6, 73. sancta: CATVLL. 34, 22 OV. epist. 19, 211 CORP. VI 133*sq.* 30865. V 5011. 5090. III 1418 -ae sanctae potentis(simae). 14076 (?). *cf.* III 1366 ⟨D⟩iane (?) ⟨ceterisq(ue)⟩ sanctissimis *et infra l. 54.* Scopittia (-ptit-?): CORP. III 14207¹¹ = 13722. Segestana: CIC. orat. 210. Scythica: OV. met. 14, 332 LVCAN. 1, 446. 3, 86 TERT. monog. 17 SOL. 2, 11 SCHOL. Hor. carm. 1, 7, 10 ADNOT. Lucan. 7, 778 MYTHOGR. 2, 202 HEGES. 3, 19 l. 9 DRAC. Romul. 10, 10 CASSIOD. var. 5, 42. silvestris: *p. 133, 5.* spreta: OV. met. 8, 579. suburbana: OV. *p. 130, 56.* succincta (*cf. p. 133, 22. 52*): OV. am. 3, 2, 31 ars 3, 143 met. 3, 156. *cf. etiam* met. 9, 89. 10, 536. Susia: MART. CAP. 6, 700 (*cf.* SOL. 54, 14 templum Susae -ae). CORP. IX 4187 (*Amiterni*) -ae Syri⟨ae⟩. Taurica: MIN. FEL. 25, 9 CYPR. idol. 4 SCHOL. Stat. Theb. 8, 439 MYTHOGR. 1, 173 OROS. hist. 5, 1, 16. Tauropolos (*Amphipoli*): LIV. 44, 44, 4. Tenacra (*in Epiro*): CORP. III 14203³¹ = 12298. tetrica (*Ephesi*): AVIEN. orb. terr. 992 (*coni. Cuspinianus*). Thoantea: VAL. FL. 8, 208 SIL. 4, 769. 14, 260. Tiburtina: MART. 7, 28, 1. Tifatina: CORP. X 3795 -ae Tifatinae Triviae. 3828. 3924. 4564. 8059¹ INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. X) 472 INSCR. Dessau 3240 CORP. XII 1705. *cf.* CARM. epigr. 256, 1 incola Tifatae. Tisaea (*a promunturio Magnesiae dicta*): VAL. FL. 2, 7. Titanis *subst.*: ENN. scaen. 121 (VARRO ling. 7, 16 *p. 129, 80*). torva: OV. met. 6, 415. triplex: CORP. VI 511 = CARM. epigr. 1529; *p. 133, 51; cf. etiam p. 130, 8.* Trivia: *supra l. 36; praeterea subst. ut* ENN. scaen. 121 CATVLL. 34, 15 *al. cf. p. 129, 77 sqq. et* Trivia. vaga: SIDON. carm. 9, 224. CORP. VI 135 P. Valerius Bassus ... -ae Valerianae. venatrix: CORP. II 5638; *cf. p. 129, 27. 35.* verecunda: OV. Ib. 479. vestra (*de Aquinatibus*): IVV. 3, 320. Vesta: *p. 133, 84 sq.* victrix: CORP. VI 352. VIII 9790 INSCR. numm. Cohen V p. 288 n. 9 (*Aemiliani*). VI p 137 n. 67 (*Claudii*). virgo: VERG. Aen. 4, 511 VAL. FL. 5, 379 HIER. adv. Iovin. 1, 41 CORP. VI 124 *p. 129, 45.* V 6503a (*Novariae*). *praeterea*: dea -a: HIST. Apoll. 48. CORP. VI 123. 124 *p. 129, 45.* IX 3654 (?). XII 1812. 2224. XIII 1495 (*in anulo aeneo*) deae -a(e?) Augustorum (= Augustae? *cf. adn.*) sacrum Dianenses de suo donaverunt. 3459 (*suppl.; item* 3639). 4104. 4469. 5213. 5936. 6112. 6672. 10018, 1. INSCR. Röm.-germ. Korr.-Bl. 4 (1911) p. 35 (*saec. II*) sanctissimae deae -ae. CORP. VII 46 (*cf.* INSCR. Ephem. epigr. VII p. 278 n. 826) deae -a(e) sacratissima(e). 981. III 1127. 10440 *p. 133, 7.* numen -ae: HOR. epod. 17, 3 MART. *p. 130, 51* GELL. 15, 22, 5 PS. ASCON. Verr. p. 243 St. SCHOL. Stat. Theb. 2, 481 (= MYTHOGR. 1, 146. 2, 144) PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 6, 3. CORP. VI 30863. IX 2585. V 7633 *p. 132, 84.*

5 *iunguntur vel opponuntur*: Aesculapius: PLIN. nat. 36, 24 ARNOB. *p. 128, 8* CORP. VI 656 *p. 131, 5.* III 986 (*in Dacia; a. 180*) auribus Aesc⟨u⟩lapi et Hygiae et Apollini et -ae. Apollo (Phoebus; *cf. Wissowa, PW. V 333, 49 sqq.*): ENN. scaen. 33 VARRO ling. 5, 68 CIC. div. 2, 38 HOR. carm. saec. 1. 75 PRIAP. 8 (*cum aliis; item* LIV. 22, 10, 9 TERT. nat. 3, 10 monog. 17 castit. 13 ARNOB. nat. 2, 3. 70 EVAGR. vita Anton. 76 HYG. fab. 130 p. 25 HIER. epist. 123, 8 PRVD. apoth. 457 SIDON. carm. 9, 177; *p. 135, 43 sqq.* CORP. VI 656 *v. p. 135, 5*). OV. am. 2, 5, 27 VITR. 3, 3, 4 PLIN. nat. 35, 108. 36, 36 TAC. ann. 3, 63. 4, 55 PORPH. Hor. carm. saec. 2. 37. 69 ARNOB. nat. 1, 36. 4, 16. 6, 6 PRISC. rhet. 7, 23 p. 557 SERV. Aen. 6, 13. 582 ecl. praef. p. 1 auct. Aen. 11, 532 SCHOL. Verg. Bern. ecl. 7, 29 SCHOL. Hor. carm. 1, 12. 24. 1, 21, 1. 10. 2, 12, 20 carm. saec. 1 COMMENT. Lucan. 10, 180 SCHOL. Stat. Theb. 4, 576. 6, 117. 8, 199 AVG. civ. 6, 7. 7, 16 MACR. sat. 1, 9, 8 SIDON. carm. 9, 224 CASSIOD. in psalm. 64, 9. ACT. lud. saec. Aug. (Corp. VI 32323) 146. CORP. VI 31032 (*saec. I/II*) Soli, Lunae, Apollini, -ae (*cf. p. 135, 47. 56*). V 4199. XIII 6629 (*a. 178; Id. Aug.* [*cf.* 6630 *et p. 127, 83*]). VII 1112. III 986 *supra l. 61.* 7447. 8023. 11086. 12371. 12373(?). 14470. II 964. VIII 16520—21. Apollo, -a, Latona: CIC. Verr. 2, 48 HOR. carm. 1, 21, 1. LIV. 5, 13, 6 (*inter alios*). PLIN. nat. 34, 77 VAL. FL. 4, 60 QVINT. inst. 3. 7, 8 TAC. ann. 3, 61 APVL. Plat. 1, 1 ITIN. Anton. Aug. p. 527, 1 SERV. georg. 3, 6 auct. Aen. 3, 91. 11, 858 SCHOL. Verg. Bern. georg. 3, 6 SCHOL. Hor. sat. 2, 1, 1 SCHOL. Stat. Theb. 4, 795. 5, 533 CLAVD. DON. Aen. 11, 557 HYG. fab. praef. p. 12, 7. 9 p. 42. 140 p. 18, 8 PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 6, 3*sq.* RVFIN. Clement. 10, 21 MACR

[Rotsch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

sat. 1, 17, 52. CORP. VI 32 = 4323. Aurora: CLAVD. 10, 270. Bona Dea: *infra l. 59.* Cybele: MART. 8, 46, 3. Dionys[i]us: HESYCH. in lev. 15, 25 p. 978^c^. Fortuna: CORP. IX 5740. XI 347 (*in agro Ravennate*) Fortunae respicienti et -ae et Propitiae (= *Proserpinae?*). V 7493 (*in reg. IX*) ⟨For⟩tu⟨nae Di⟩anae Victoriae. Hecate: VERG. Aen. 4, 511. Hercules: LIV. 5, 13, 7 ARNOB. *p. 128, 8* 2, 70 SERV. *p. 128, 12* PRVD. apoth. 457. CORP. III 5657 (*in Norico*) collegia Herculis et -ae. CORP. XIII 60 (*in Aquitania*) -ne et Horolati et Garre (?) deo. Hygia: *p. 134, 62.* Isis: CORP. VI 352. Iuno: ACT. lud. saec. Aug. (Corp. VI 32323) 102 VITR. 1, 2, 5 *p. 127, 78* TERT. monog. 17 (*cum aliis; cf.* HIER. epist. 123, 8; *item* PRVD. apoth. 457). Iuppiter: VERG. Aen. 3, 681 CYPR. dupl. mart. 29 HYG. fab. praef. p. 12, 7. 150 p. 25. FAST. ann. Iul. Amitern. Aug. 13 (Corp. I² p. 244; *cf.* Allif. p. 217) fer(iae) Iovi -ae Vortumno in Aventino. CORP. VI 656 *p. 131, 5.* 29848a duodecim deos et Deanam et Iovem optumum maximu(m) habeat iratos *eqs.* V 6503a. XIII 6618 I. O. M., Silvano cons(ervatori), -ae Aug. III 3455. Lares: CORP. VI 455 (*a. 168*) collegium Larum praedio⟨rum ... et⟩ -ae ban⟨. ? .⟩. Latona: SCHOL. Germ. Bas. p. 93; *praeterea cf. p. 134, 78.* Liber: VITR. 1, 2, 5 *p. 127, 78.* ARNOB. nat. 2, 70 *cum aliis.* CORP. VI 36815. Lucina: TERT. anim. 39. Luna: CORP. V 3224 *p. 133, 66.* Mars: PRIAP. 8 OV. am. 2, 5, 27 TERT. spect. 12 nat. 1, 10 ARNOB. nat. 2, 3. CORP. XIII 11340 (*in defixione*) *bis.* Matronae: CORP. V 6497a. Mercurius: ARNOB. nat. 2, 3. 70 *cum aliis.* SERV. *p. 128, 13.* Minerva (Pallas): PRIAP. 9 (*cum aliis; item* HIER. epist. 123, 8 PRVD. apoth. 457) OV. met. 5, 375 STAT. Theb. 1, 535 Ach. 1, 825 PLIN. epist. 1, 6, 3. 9, 10, 1 TERT. castit. 13 LACT. epit. 9, 2 IVST. 24, 8, 5 SERV. Aen. 7, 761 auct. ecl. 10, 18 SCHOL. Verg. Veron. Aen. 12, 468 HYG. fab. 150 p. 25 HIER. adv. Iovin. 1, 41. Nemesis: CORP. XIII 5936 (?). III 13993. 14076. Neptunus: CORP. III 2970. Nox: HOR. epod. 5, 51. Panthaeus: *infra l. 59.* Priapus: AVG. cons. euang. 1, 25, 38. Proserpina: HOR. epod. 17, 3 STAT. Ach. 1, 825. *cf. etiam supra l. 4.* Serapis: CORP. XII 3058 (*periit*) Serapis Vestae -ae Somni (?), *sc. signa?* Silvanus: CORP. VI 656 *p. 131, 5.* XIII 382. 5243. 6618. III 7775. 13368 *p. 129, 48.* Silvanae: *infra l. 59.* Venus: TIB. 3, 9, 19 PROP. 2, 19, 17 OV. am. 2, 5, 27 epist. 4, 87 STAT. Ach. 1, 294. ARNOB. nat. 2, 70 *cum aliis* (*item* PAVL. PETRIC. Mart. 3, 213). AVSON. 39, 5 DARES 9 SERV. Aen. 5, 95. 7, 84. 761 auct. ecl. 10, 18 AVG. cons. euang. 1, 25, 38 CASSIOD. in psalm. 64, 9. Vesta: TERT. monog. 17 *p. 129, 75* (*cf.* castit. 13 HIER. adv. Iovin. 1, 41) SERV. *p. 128, 12* CORP. XII 3058 *l. 33.* Victoria: *supra l. 5.* Vortumnus: *supra l. 14; cf.* FAST. ann. Iul. Vall. Aug. 13 (Corp. I² p. 240). *praeterea inter complures*: ENN. ann. 62 *supra p. 127, 59.* CORP. I² 563 (= XIV 4105; *in cista Praenestina*) Iuno Iovos Mercuris Hercle Apolo Leiber Victoria Menerva Mars -a Fortuna. PRIAP. 8 LIV. 5, 13, 6 TERT. nat. 1, 10 AVG. civ. 4, 11 (*cf. p. 129, 37*). 7, 2. CORP. VI 656 *p. 131, 5.* 30975 (*a. 1*) Mercurio, Aeterno deo Io⟨vi, I⟩unoni reginae, Min⟨ervae, So⟩li, Lunae, Apol⟨lini, Dia⟩nae, Fortuna⟨e p(opuli) R(omani) ...⟩nae, Opi, Isi, Pi⟨etati ...⟩, Fat⟨i⟩s d⟨ivinis⟩. 31140 *sqq.* (*a. 132 sqq.; cf.* 31174 *sq. et ind. p. 3069*) Iovi optumo maximo, Iunoni, Minervae, Marti, Victoriae, Herculi, Fortunae, Mercurio, Felicitati, Saluti, Fatis campestribus, Silvano, Apollini, -ae, Eponae, Matribus Sulevis et Genio singularium Aug. 32550 (*saec. III*) diis ⟨san⟩ctis patrie⟨nsi⟩bus I. ⟨O.⟩ M. et Invic⟨to et⟩ A⟨po⟩llini Mercurio -ae He⟨rc⟩uli Marti. XIII 3605 (*a. 188*) I. O. M., Iunoni, Minervae, -ae, nymphis. 8812 (*in Germ. inf.*) Iovi O. M. ... Soli invicto, Apollini, Lunae, -ae, Fortunae, Marti, Victoriae, Paci. III 7771 (*in Dacia*) Serapidi, Iovi, Soli, Isidi, Lunae, -ae dis deabusq(ue) conservatorib(us). 10394 (*in Pannonia inf.*) Bonae deae et Panthaeo, -ne, Silvanabus. 11079 (*in Pannonia sup.*) Iunoni regin(ae), Minervae, Neptuno, Libe(ro) patr⟨i⟩, -ae ceterisq(ue) dibus. VIII 18231 (*Lambaesi*) M⟨ar⟩ti, Minervae, Fortunae, Victoriae, -ae. *cf. etiam* LEX colleg. salut. Dian. et Antin. (Corp. XIV 2112) 1, 3 cultorum -ae et Antinoi (1, 9. 2, 31). CORP. III 425 (*Ephesi*) Deanae Ephes⟨iae⟩ ... et Minerva⟨e ... et imp.⟩ Caesari ⟨Augusto⟩ (*sim.* 7117; *iungitur Traianus* 14195^2. 3^). 1127 (*in Dacia*) numinib(us) A⟨ugg.⟩ Severi et Antonini et Getae Caes. et deae -ae.

B *nom. Corybantis*: SCHOL. Verg. Bern. georg. 4, 151 sorores Cybelen, -am, Asiam, Europam, Phaenareten, Euderceen. *nom. mul.* (?): CORP. IV 2390^a^ Deana va(le). *cf.* Diane, 2. Dianus; *etiam l. 76?*

C *nomen navis*: CORP. VI 3149 liburna Dean⟨a⟩. 3172 (triere) -a. X 3381. 3523. XI 31. 85. 111. 116. 118.

D *metonymice*: *v. p. 129, 62.* **E** *in nom. geogr.*: **1** *regiones, vici (cf. etiam p. 136, 51), aedificia*: CORP. VI 975 (*a. 136*) b I 17 vico -ae (*in reg. XII*). CVRIOS. urb. reg. 14 p. 18, 11 balneum Ampelidis et -es (REG. urb. p. 19, 12 balineum Ampelidis Prisci et -ae). CORP. XIV 2772 (*Labicis*) af speculu -ne usq(ue) f(undo) Clementiano (*sed cf. etiam p. 131, 67*). IX 1596 (*Beneventi; periit; saec. VI? cf. adn.*) ⟨porti⟩cus -ae reparatori. FERIAL. Capuan. (Corp. X 3792; *a. 387*) VIII Kal. Aug. lustratio ad flumen ad iter -ae (*cf. p. 131, 77*). CORP. X 3913 (*Capuae*) viam -n(ae) a portu Volturn(ensi) ad vicum usq(ue). CORP. VIII 14313 (*Vticae*) hortos ad -n(am). **2** *oppida*: **a** Nemus -ae *v. p. 131, 52.* **b** TAB. Peut. 6, 3 ad -a(m) *est Tifata; cf. p. 131, 77.* **c** *in Sicilia prope Messanam*: RAVENN. p. 402, 13 -ae. Guid. p. 496, 1 -ae. *cf. p. 133, 44; Hülsen, PW. V 339, 19.* **d** *in Dalmatia*: TAB. Peut. 6, 3 ad -a(m). RAVENN. p. 380, 10 Dianion (Guid. p. 542, 12); *cf. Patsch, PW. V 339.* **e** *in Epiro*: RAVENN. p. 38, 8 a loco qui dicitur -a, qui est sub Durachium. *fort. idem* p. 378, 10 -a. Guid. p. 539, 19 -a. TAB. Peut. 7, 3 ad -am. *cf. Philippson, PW. V 338.* **f** *in Illyrico, ad viam Egnatiam*: TAB. Peut. 7, 4 ad -am. *i. q.* RAVENN. p. 195, 13 Duriana (*om. AC*)? **g** *in Palaestina*: TAB. Peut. 9, 5 ad -am. *cf. Benzinger, PW. V 338.* **h** *in Numidia ad oram*: ITIN. Anton. Aug. p. 21, 1 ad -am. RAVENN. p. 348, 5 -a (*de* TAB. Peut. *cf. adn.*). Guid. p. 518, 18 Biana. **i** *in Numidia, tribu Papiria, hodie* Ain Zana: ITIN. Anton. Aug. p. 34, 3 -a. p. 35, 4 -a veteranorum. TAB. Peut. 3, 1 ad -am. CORP. V 975 L. Caecilio L. f. Ael(ia) Processo Deana. VIII 4603 (*Dianae*) ⟨...⟩ -a ⟨.⟩mon-⟨...⟩? 18068, 38. *adi.* (*et incolae*) Dianensis: *v. l. 53. 62. cf. Dessau, PW. V 339.* **3** *insula*: ITIN. Anton. Aug. p. 510, 4 inter Hispanias et Tingi Mauretaniam insula -a, Lesbos, Ebusos. *fort. errore; cf.* Dianium. **4** *fluvius Siciliae*: *v.* Dianas.

adi. **Diānius**, -a, -um. CATO or. frg. 58 lucum -um in nemore Aricino (*cf. p. 131, 52*) Egerius Laevius Tusculanus dedicavit dictator Latinus. OV. fast. 5, 141 turba -a (*i. canes*). GRATT. 252 arma -⟨i⟩a. PAVL. FEST. p. 74 -us locus Dianae sacratus. TAB. aliment. Vel. (Corp. XI 1147) 4, 55 in Veleiate pag(o) -o (5, 1. 6, 24). **Diānius**, -a *nom. gent.*: CORP. VI 5001 (*in columbario, saec. I*) emit ... de Diani(o) Erote. IX 5212 (*Asculi Piceni, periit*) P. -ni P. f. Fab(ia) Nigri. *cf. W. Schulze, Eigennamen p. 483.* *absol.* **Diānium** (Dianion *v. supra l. 2*): **1** *templum Dianae*: LIV. 1, 48, 6 ad summum Cyprium vicum, ubi -um nuper fuit. OROS. hist. 5, 12, 6 Flaccus ... ⟨D⟩ianium tamquam arcem occupavit (*sc. in Aventino; cf. p. 131, 17*). CORP. VI 33922 vestiari de -o. **2** *insula prope Etruriam* (*cf. Hülsen, PW. V 340*): MELA 2, 122. PLIN. nat. 3, 81 Igilium et -um, quam Artemisiam (Artemisiae *plerique codd.*) *Graeci dixere*, ambae contra Cosanum litus. MART. CAP. 6, 644. *cf.* STEPH. BYZ. *s. v.* Ἀρτεμίτα, νῆσος Τυρρηνικὴ παρὰ τὴν Αἰθάλειαν νῆσον, ὡς Φίλων. **3** *opp. Hispaniae Tarraconensis ad oram orientalem, postea municipium* (*cf. l. 60*); *hodie* Denia (*cf.* PS. ISID. chron. min. II p. 378. 382). *tribu Galeria* (*cf. l. 61 sq.*). *cf. Hübner, PW. V 340.* *v. etiam* Hemeroscopium. *gr.* Διάνιον: STRABO 3 p. 159 (*cf. PW. l. l.*) PTOL. 2, 6, 15. CIC. Verr. 2, 87 ad omnes populi Romani hostes usque a -o ad Sinopam. 6, 146 eos Sertorianos milites esse atque a -o fugere. PLIN. nat. 3, 20 -um stipendiarium (*sc. opp.*). 3, 76 absunt *Pityussae* ab -o (*trad.* -a, -am) DCC stadia, totidem -um per continentem a Carthagine nova. SOL. 23, 11 a -o (*complures codd. et* ISID. orig. 14, 6, 44 Zanio). PS. ASCON. Verr. p. 244, 6 St. -um Hispaniae maritima civitas ... est. RAVENN. p. 304, 13 Dionio. p. 342, 16 Dio. Guid. p. 515, 6 Dinium. CORP. VIII 2248 defunc⟨to in Hispania⟩ -ni. *de nummis v. PW. l. l.* *adi.* (*et incolae*) Dianensis *l. 51. 59.* **4** *loc. Dalmatiae*: *v. supra l. 2.* *adi.* **Diānēnsis**, -e. *in titulis saepe* Dianesis, *v. infra.* Dieniensis (Die-) *l. 53. 61.* *notatur* Dian.: *l. 66*; D.: *l. 60. 64 sq.* *pertinens*: **a** *ad Dianam deam*: CORP. XIV 2633 (*Tusculi*) patrono cultorum -esium (*cf. l. 57*). XI 379 (*Arimini*) vicani vici -is (*cf. p. 135, 75*). **b** *ad Dianium, opp. Hisp.* (*l. 34; cf. l. 59*): CORP. II 5961 decurionum -ium. CONC. Tol. a. 636 Mansi 10, 657^B^ Antonius ecclesiae Dieniensis episcopus. **c** *ad Dianam, opp. Africae* (*l. 10; cf. l. 62*): CONC. Carth. a. 411 Mansi 4, 146^A^ Fidentius episcopus -is. **d** castellum -e *v. Onom. II p. 241, 18.* *subst.* Diānēnsēs: **a** *ad deam Dianam pertinens* (*cf. l. 50*): CORP. XI 3210 (*Nepet*) iuvenes Nepessini ⟨...⟩ -es ⟨...⟩. XIII 1495 *p. 134, 50.* *etiam* INSCR. Revue archéol. 18 (1911) p. 713, 16 (*in Moesia; saec. III*) territurio -iu(m)? **b** *incolae Dianii, opp. Hisp.* (*supra l. 34; cf. l. 51*): PLIN. nat. 3, 25. CORP. II 3580 municipio D(ianensium). *sing.*: CORP. II 3125 (*periit*) C. Porcius Marinianus Dieniensis. 3583 T. Iunio T. f. Gal(eria) Severo -i. 4250 Ga⟨l(eria)⟩ ... Dian⟨ensi⟩. **c** *incolae Dianae, opp. Africae* (*supra l. 10; cf. l. 53*): CORP. VIII 4587 (*a. 141*) res pub(lica) -ium (4598. 4602; *notatur* r. p. D. *in miliariis*: VIII 22410. 22417. 22422. 22425; 22462 ⟨re⟩sp. D. *praeterea* 22418 r. p. m(unicipii) D. [*item* 22466]). 4599 (*a. 163*) ordo Dian(ensium) (*cf.* 4604 splendidissimi ordinis -ium). 4603 municipi -ium (*cf. l. 63*). **d** NOT. dign. or. 9, 11 = 33 -es (*inter leg. comitatenses Illyr.*). **e** *cf.* Dia(...). Diānēnsis *nom. et cogn. vir.*: COD. Iust. 4, 31, 1 (*sub Caracalla*) -i. CORP. VI 2930 Aelio -esi mil(iti) coh. XIIII urb(anae). 14946 Cla(u)dio Di⟨an⟩esi. X 3699 (*Cumis, a. 251*), 2, 12 C. Iulius -is. †4493 (*Capuae; a. 397*) -eses (*sic*). IV 2993 -esis. 7021 Dianisis (*sic*). *? nom. mul.*: INSCR. christ. Muratori 1830, 8 (*Romae*) M. Aprilis sorori merenti -esi. *adi.* **Diānārius**, -a, -um: VEG. mulom. 2, 6, 7 ex oriza vel radice -a (-e *P*), quam artemisiam vocant (CHIRON 252 ex radice lunaria [lan- *trad.*]). 2, 97, 4 radicem -am (deariniam *L*), id est herbae artemisiae. *cf.* GLOSS. V 496, 52 -a herba artimisia; *praeterea v. vol. II p. 681, 82.* *f.* **Diānītis**: PLIN. nat. 12, 69 (*inter genera murrae*) tertia -is. *cf. etiam D. H. Müller, PW. V 339 sub* Dianae oraculum.

Diānaticus: MAX. TAVR. serm. 101 cum ... videris saucium vino rusticum, scire debes quoniam, sicut dicunt, aut -us, aut haruspex est; insanum enim numen amentem solet habere pontificem; talis enim sacerdos parat se vino ad plagas deae suae, ut, dum est ebrius, poenam suam ipse non sentiat.

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Diānārius *v. p. 136, 74.*

Dīānās *fluv. vel fons Siciliae.* SOL. 5, 16 -am *fluvium*, qui ad Camerinam fluit, si habitus impudice hauserit, non coibunt in corpus unum latex vineus et latex aquae. PRISC. perieg. 489 -as (dyanas *pars codd.*) fons est (GLOSS. V 567, 51) — Camerina gignitur unda —, quem si quis manibus non castis hauserit umquam, laetifico tristis non miscet pocula Baccho.

Diānaticus *v. p. 136, 80.*

Dianē *cogn. mul.* CORP. XI 3853 (*ad Saxa Rubra*) ⟨Valeri⟩a (?) -e. *cf.* Diana *p. 135, 70*, 2. Dianus.

Diānēnsis, Diānēsis *v. p. 136, 47.* **Diāniēnsis** *v. p. 136, 53.*

Dianila *nom. mul. christ.* INSCR. christ. Mai nov. coll. 5 p. 395, 7 -a mater filio. *cf.* Dianilla.

Dianilla *cogn. mul.* CORP. VIII 16158 (*in prov. procos.*) Perennia Statia -a. *cf.* Dianila.

Dianio *cogn. vir.* *a* Dianium? Diana? MARCELL. med. 13, 17 Artemius -o (diano *cod.*); *sed* 36, 54 Artemisius -o. *cf. Wellmann, PW. II 1445, 19.*

Diānion *v. p. 136, 2.*

[**Dianisa** *coniunx Idae.* MYTHOGR. 1, 77 *errore. al.* Hilaria (*Dianae sacerdos appellatur* HYG. fab. 80 p. 81).]

Diānītis *v. p. 136, 78.*

Diānium *v. p. 136, 25.* **Diānius** *v. p. 136, 18.*

Dianna *v.* Diana *p. 127, 20.*

Diannius *cogn. vir.* CORP. XI †2089 (*Perusiae, periit*) Memmius Sallustius Salvinus -us v(ir) s(pectabilis). Dianius *Marini, qui vidit.*

Dianom⟨.?.⟩ *nom. inc.* CORP. III 2462 (*Salonis, periit*) Petronio⟨...⟩ -m⟨...⟩.

Dianta *nom. vir. barb.?* CORP. XIII 3091 (*in prov. Lugudun.; male descr.*) Aibkixlisi -ae uxoris.

?**Diantidius,** -a *nom. gent.* CORP. VIII 22931 (*Hadrumeti*) -a Ammia. d(ies) I, Antidia *legendum putat Cagnat.*

?**Dianurus** *cogn. vir.* CORP. VIII 5317 (*in prov. procos.; periit*) Volusius -us.

1. Dianus *cogn. Iovis.* CORP. V 783 (*Aquileiae*) Iovi -ō. *cf. Wissowa, Rel. u. Kult.*[2] *p. 113 adn. 3.*

2. Dianus *nom. vir.* CORP. VI 730 deo Soli invicto Mytrae Felix Messala cum omnes sacratos, Catellus et -us posuerunt. *cf.* Diana *p. 135, 70*, Diane.

Diaphanēs. 1 *nom. vir. gr.*, Διαφάνης. APVL. met. 2, 13 -es. 2 *fluv. Ciliciae*: PLIN. nat. 5, 91 flumen -es.

Diaphantus *nom. vir.* COD. Iust. 2, 3, 16 (*a. 286*) -o.

Διαφένης cogn. vir. gr. INSCR. graec. XII 2, 656 (*Mytilenis; inter a. 2 a. Chr. et 14 p. Chr.*) *Γαίῳ Κλαυδίῳ Ποτάμωνο⟨ς ὕω⟩ -η.*

Diapherontius *v.* Diaf-.

Diaphorus *nom. vir. gr.*, Διάφορος. HYG. fab. 97 p. 92, 9 -us iudex (*inter eos qui ad Troiam ierunt*).

Diaphyrus *nom. vir. gr.* CORP. VI 21021 (*periit*) Heliodorus -i f. X 1935 (*Puteolis, a. 11 a. Chr., periit*) -us conservae (Glaphyrus *mavult Mommsen*). *cf.* Diapyrus?

⟨**Di**⟩**aplutius** *nom. (sign.) vir. gr.*, Διαπλούτιος. CORP. VIII 7219 (*Cirtae*) Z a p l u t i u s.

Diapontius *nom. vir. gr.*, Διαπόντιος. PLAVT. Most. 497 ego transmarinus hospes sum -us.

Diapyrus *nom. vir. gr.*, Διάπυρος. CORP. XIV 1594 (*Ostiae, aet. Hadriani*) -us Septici Clari s(ervus). *cf.* Diaphyrus.

?**Diardines** *fluv. Indiae.* CVRT. 8, 9, 9 -es (*v. l.* dyardenes, diardenes) minus celeber auditu est, quia per ultima Indiae currit: ceterum non crocodilos modo uti Nilus, sed etiam delphinos ignotasque aliis gentibus beluas alit. *cf.* STRABO 15 p. 719 *Οἰδάνην τινά?*

Diarēnsēs *incolae loci ignoti* (Diara?). CORP. XII 2370 (*inter Viennam et Augustum*) genio aerar(ii) -ium. *cf. Ihm, PW. V 344.*

Diaretus *v.* Diarrhytus *p. 138, 19.*

Diaria *nom. mul.* CORP. XIII 646 (*Burdigalae*) Diaria Iovensium (serva). *cf. adn.*

Diarmi *v.* Charmitae *Onomast. II p. 380, 63.*

Diaron *opp. Aegypti.* PLIN. nat. 6, 191 in Arabico latere *a Meroe* -on oppidum esse eorum (*sc. Aegyptiorum, qui Psammetichum fugerint*). PTOL. 4, 7, 7 *Δαρὼν κώμη. cf. Sethe, PW. IV 2217 sub* Daron.

Diarotās *nom. vir. gr.?* EPIST. Alex. p. 216 praefectus praetorii -as (*v. l.* diarota, coracdas).

Diarpa *loc. Asiae interioris.* RAVENN. p. 71, 14. *cf. Tomaschek, PW. V 345.*

?**Diarrheūsa** *insula prope Ephesum*, Διαρρέουσα? PLIN. nat. 5, 137 -a (dureusa *codd.*). *cf. Bürchner, PW. V 345.*

Diarr(h)ytus *cogn. gr. Hipponis, opp. Africae procos.* (*hodie* Binsert, Biserta), Διάρρυτος. *cf. Dessau, PW. VIII 1721, 9 sub* Hippo (*q. praeterea v.*). *nom.* -os *p. 138, 14*; *acc.* -on (?) *p. 138, 11.* MELA 1, 34 Hipponensem vocant *sinum* proximum ab Hippone Diarryto, quod litore eius appositum est (*cf.* PLIN. nat. 5, 23 Hipponiensem proximum ab oppido, quod Hipponem Dirutum vocant, Diarrhytum Graecis dictum propter aquarum rigua [irrigua *plerique*]. *sim.* MART. CAP. 6, 669 ab Hippone Diarryto). PLIN. nat. 9, 26 Hipponis D i a r r u t i (diarutis *codd.*). SOL. 12, 9 apud Hipponen -um (*trad.* diarritum, diarrhutum, diarrutum, diariton *al.*). 27, 7 Hipponem regium postea dictum, item Hipponem alterum de interfluenti freto -um (*trad.* diarrhitum, diarritum, dyarritum, dearritum *al.*; -on *Mommsen*) nuncupatum, nobilissima oppida, equites Graeci condiderunt. CYPR. sent. episc. 72 martyr Petrus ab Hippone Diarrito (*LA*, diharrito *T*; *cf.* AVG. bapt. 7, 36, 70 [*trad.* Z a r i t o]). ITIN. Anton. Aug. p. 21, 4 Hippone Z a r i t o. AVG. civ. 16, 8 apud Hipponem Z a r i t u m (*VR*, diaritum *A*). TAB. Peut. 5, 1 Ipponte Diarito. RAVENN. p. 147, 11 Ypone Z a r e s t o n. p. 348, 8 Ypone Z e n e t u m. Guid. p. 518, 21 I p p o s r e r e t u m. CORP. VIII 25417 (= 1206; *Hippone*) Genio col(oniae) Iuliae Hipp(onis) Diarr(yti). 26672 (= CARM. epigr. 107; *Thuggae prov. procos.*), 3 hoc praeter ceteros etiam Hippo dicti⟨tat⟩ Diarrytos, ubi magister praestans floruit (*Terentius Sabinianus*). *plur.*: CONC. Carth. a. 411 Mansi 4, 124[A] ecclesiae catholicae Hipponensium Z a r i t o r u m. 4, 135[A] episcopus Hipponensium -orum. MIRAC. Steph. 1, 11 territorii Hipponensi Z a r i t o r u m (*sic cod. Floriac.*). CANON. Migne 67, 206[B] Hipponensium D i a r e t o r u m ecclesiae (*cf.* 67, 213[A] ab Hipponensi Diaretorum dioecesi). *praeterea cf.* INSCR. Notiz. degli scavi 1912 p. 388 (*Ostiae*) naviculari /// (*an* ⟨H(ipponenses)⟩?) Diarry⟨...⟩. NOT. episc. prov. procos. 5 Marianus H i p p z a r i t e n s i s (CONC. prov. procos. a. 649 Mansi 10, 939[D] ecclesiae Ipponizaritensis).

Diarrutus *v. l. 1.*

Diascentus *cogn. vir.* CORP. VI 3452 M. Aurel(ius) -us vet(eranus) Aug(usti) n(ostri).

Diascul(.?.) *cogn. vir.* CORP. IX 4565 (*Nursiae, periit*) L. Catunius Diascul(...).

Diasdinu(s) *v.* Dasdimus.

Diasmenus *nom. vir. gr.?* (*an cf.* Dasmenus?). CORP. VI 33766 -o barbaricario Caes(aris) n(ostri) ser(vo).

Diasonis *nom. mul.* CORP. VI 16837 (*periit*) -is Chresto conservo.

Diaspr⟨.?.⟩ *nom., ut videtur, celt. inc.* CORP. III 10907 (*in Pannonia sup.*).

Diassumarus *nom. vir. celt.* INSCR. Revue archéol. 1906 p. 472 n. 117 (*in Dacia*) Dannius -i f. *cf.* Diastumarus, Diastul(l)us.

Diastullus *nom. vir. celt.*, *cf.* Diastumarus. CORP. III 5250 (*in Norico*) ⟨...⟩o -i. *cf.* 11686 (*ibid.*) Quartus D i a s t u l i (f.?).

Diastumarus *nom. vir. celt.*, *cf.* Diassumarus, Diastullus. CORP. III 5144 a (*in Norico*) -r(us) Ibliendi f.

Diasuria (CORP. VI 115. 32462. III 10393) *est* Dea Syria. *v.* Syrius.

Diasyēnēs *v.* Syene.

Diaterus *nom. vir.* CORP. VI 24084 Philematio Agrippinae l. Princeps et -us fecer(unt).

Diatessarōn *cf.* diatessaron. RVFIN. hist. 4, 29, 6 Tatianus collationem quandam faciens euangeliorum nescio quomodo composuit euangelium unum ex quattuor, quod -on nominavit (EVSEB. *τὸ διὰ τεσσάρων*). *cf. Jülicher, PW. V 348.*

Diatham *v.* Iethela.

Diathetus *nom. vir. gr.*, Διάθετος. CORP. X 2180 (*Puteolis*) -o libert(o).

Diathima *v.* Dathema.

Diatr⟨.?.⟩ *nom. vir. inc., fort. Thrac.* CORP. XIII 7292 (*Castelli Mattiacorum*) ⟨...⟩nu⟨sa⟩nus Diatr⟨...⟩.

?**Diatua** *cogn. vir. barb. dub.* CORP. VII 337 Aurelius -a.

?**Diavius,** -a *nom. gent.* CORP. X 2364 (*Puteolis, periit*) A o Successo ('*fort.* Blavio' *Mommsen*).

Diaulus *nom. vir. gr.*, Δίαυλος. MART. 1, 30, 1 chirurgus fuerat, nunc est vispillo -us (*sim.* 1, 47, 1; *cf.* PAVL. FEST. p. 369). *cogn.*: CORP. VI 15724 (*periit*) P. Clodius P. l. -us.

Diavolēnus *v.* Iavolenus.

Diaux(u)s *nom. figuli in vasculo Gallico.* CORP. XIII 10010, 776 -(u)s (*cf. adn.*) f(ecit).

?**Diaz** *nom. vir. barb. dub.* CORP. VIII 10891 (*in Numidia*).

Dibalon *v.* Divali. **Dibaltum, Dibellum** *v.* Deultum.

Dibenī *gens Indiae.* EPIPHAN. de XII gemmis 20 (AVELL. p. 748, 26 *et* 749, 2).

Dībes *v.* Dives.

Dibialimon *statio Galliae Narbonensis.* RAVENN. p. 237, 19. *cf. Ihm, PW. V. 355.* *fort. i. q.* Divio, *q. v.*

Dibio *v.* Divio.

?**Dibitiata** *nom. mul. valde inc.* CORP. XIII 6005 (*in Germania sup.*) -a⟨e⟩?. *cf. adn.* *v. praeterea* Divic-, Divit-.

Dibon *nom. opp. hebr.*, דִּיבֹן *vel* דִּיבֹן. 1 *opp. Moab; cf. Benzinger, PW. V 356; Encycl. bibl. I 1100.* LXX *plerumque Δαιβών. interpret. hebr.* (*cf. etiam p. 139, 4. 19*): HIER. nom. hebr. p. 17, 19 -n (d e b o n *FH*) sufficiens ad intellectum vel abundanter intellegens (*sim.* p. 26, 25 [debon *FH*]. p. 54, 4 [dabon *H*[1]]). p. 49, 28 D i m a o n (*cf. p. 139, 2*) sufficit eis moeror. VVLG. num. 21, 30 ab Hesebon usque -n. 32, 3 (ITALA Lugd. D e b o n; Monac. D a e b o n). 32, 34 exstruxerunt filii Gad (*cf. p. 139, 16*) -n *eqs.* (ITALA Lugd. D e s b o n; Monac. D a e b o n). Ios. 13, 9 (*deest* LXX *et* ITALA Lugd.). 18, 17 (*Δαιβὼρ Alex.*; ITALA Lugd.

[*Reisch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Daebon). Is. 15, 2. 9 *bis* (*Δειμών* [*ῥεμμων Alex.*], דִּימוֹן. *de hoc loco* HIER. in Is. 15, 9 p. 188 ne quis scriptoris vitium putet, et errorem emendare dum vult, faciat, una urbs et per m et per b litteram scribitur: e quibus Dimon silentium interpretantur, -n fluens [*inde* GLOSS. IV 330, 34 *et* 44 *adn.*]. indito utroque nomine propter latices qui tacite fluant, usque hodie indifferenter et Dimon et -n [*cf. etiam p. 138, 80*] hoc oppidulum dicitur. *de lusu verborum cf. Encyclop. bibl. I 1101 sub* Dimon). VVLG. Ier. 48, 18. 22. HIER. sit. et nom. p. 115, 7 Debon, quae et -n (*Δαιβὼν ἢ Διβών* EVSEB.) in solitudine castra filiorum Israhel. est et alia -n (*immo eadem*), villa pergrandis iuxta Arnonem, quae cum prius fuisset filiorum Moab, et post eam Seon rex Amorraeorum belli iure tenuisset, a filiis Israhel capta atque possessa in partem venit tribus Gad (*cf. l. 16*). meminit huius Ieremias et Isaias in visione contra Moab. p. 116, 16 -n (*Δειβών* EVSEB.). p. 131, 17 inter Medaban et Debus (*Δηβοῦς* EVSEB.). NOT. dign. or. 37, 27 Libona. *praeterea* Dibongad (*cf. p. 138, 83. l. 13*): VVLG. num. 33, 45 -d (*Δαιβὼν Γάδ*; ITALA Lugd. Debo Gat *et* Debo Gad; cod. Monac. Daebongad *et* Debongat). HIER. nom. hebr. p. 17, 20 -d (debongad *FH*) sufficienter intellegens tentationem (*cf.* ISID. in num. 39, 3). sit. et nom. p. 115, 13 Debongad castra filiorum Israhel. ISID. in num. 39, 1 -d. 40, 1. **2** *opp. tribus Iuda*: VVLG. II Esdr. 11, 25 in -n (*Δηβών* [*δαιβηδων Alex.*]). *fort. i. q.* Dimona (*cf. etiam l. 2sqq.*), *q. v.*

Dibona *v.* Divona. **Dibongad** *v.* Dibon 1.

Dibre haiamim *voces hebr.*, דִּבְרֵי הַיָּמִים. HIER. prol. gal. -e -m (dabre iamin *cod. Amiat.*) id est, verba dierum: quod significantius Chronicon totius divinae historiae possumus appellare, qui liber apud nos Paralipomenon primus et secundus inscribitur. *sim.* praef. Vulg. paral. *et* praef. paral. ad Domn. et Rogat. ISID. test. prooem. 29 orig. 6, 1, 7.

Dibugius *nom. vir. barb.* CORP. III 4595 (*in Pannonia sup.; periit*) Acaino Sumoti f. . . . -us f(ilius) p(osuit).

Dībus *cogn. vir.* INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. X) 302 (*Salerni*) Q. Numonius Q. l. Díbus.

Dibūtadēs *v.* Butades. *Reisch.*

Dic(. . .) *nom. inc.* INSCR. Rostowzew, tess. plumb. 818 dic(ax) *vel* -(tator) *vel simile* (*sic Rostowzew*).

Dica, -ae (*Δίκα*) *nom. mul. serv. et cogn. lib.* (*cf. etiam* dica). Dice *infra l. 41.* CORP. X 5666 (*cf.* INSCR. Ephem. epigr. VIII 890 p. 218). XI 6792 (*Arimini*). 578 (*fori Popili*). 6924 (*Mutinae*) Closturnia -a. 4264 (*Interamnae*) Muttienae (mulieris) l. -ae. **Dice** (*Δίκη*), *dat.* -e. CORP. XIV 907 (*Ostiae*) -e. V 1148 (*Aquileiae*) Carfaniae -e matrí píissimae C. Carfanius Iustus f(ilius). *una ex Horis; cf. Waser, PW. V 574, 27*: HYG. fab. 183 p. 36, 9 (*in Horarum catalogo*). RVFIN. Clement. 10, 21.

Dica⟨. . .⟩ *nom. inc.* INSCR. Ephem. epigr. VIII 242, 25 *ad* Corp. IX (*in amphora Tarentina*).

dat. **Dicadi** *nom. vir. iber.* CORP. II 6303 (*in Tarraconensi*) -i filio suo Miliocula.

1. Dicaea *nom. opp. gr.*, *Δίκαια*. **1** *in ora sinus Thermaici*: PLIN. nat. 4, 36. **2** *in Thracia*: PLIN. nat. 4, 42. *cf. Oberhummer, PW. V 545, 46.*

2. Dicaea *nom. mul. v.* Dicaeus.

Dicaearchia (*Δικαιάρχεια*; *sed v. infra l. 60*) *portus Campaniae, qui postea* Puteoli *appellatur; cf. Hülsen, PW. V 546; Nissen, Ital. Landesk. II 737.* PAVL. FEST. p. 72 Dicearchia vocabatur, quae nunc Puteoli, quod ea civitas quondam iustissime regebatur. p. 122 *emporium* Puteolanum, quod municipium Graecum antea Dikiarchia vocitatum est. unde Lucilius *eqs.* (*v. infra l. 79*). PLIN. nat. 3, 61 in ora *Campaniae* . . . Puteoli colonia Dicaearchea dicti. GELL. 6, 8, 5 verba . . . *Ἀπίωνος* . . . ex Aegyptiacorum libro quinto . . . *Δικαιαρχίας*. HIER. chron. a. Abr. 1489 Samii Dicaearciam (dicaearchia *AP*, dicearchiam *F*) condiderunt quam nunc Puteolos vocant. CASSIOD. Ios. antiq. 17 p. 510 -am appulsus. 18 p. 527. 535. 19 p. 547 PS. RVFIN. Ios. bell. Iud. 2 p. 663. *nota formas* **Dicarchis,** -dos: PETRON. 120, 68 Parthenopen inter magnaeque -dos arva. *cf.* -is *cogn. mul. p. 140, 70. v. etiam* Dicarchia *cogn. mul. p. 140, 66.* **Dicarchus,** -ī: STAT. silv. 2, 2, 96 -i moenia (*sed fort.* -us *conditor urbis, sic cum aliis Vollmer ad Stat. silv. 2, 2, 3. cf. infra l. 74*). **Dicarchēum** *infra l. 76.* *adi.* **Dicarchēus:** SIL. 8, 533 navalibus actā prole -ā. 12, 107 urbe -a (13, 385). STAT. silv. 2, 2, 3 celsa -i speculatrix villa profundi (2, 2, 110 -īque sinūs). 2, 2, 135 -is . . . colonis. 3, 2, 22 terris . . . -is. 5, 3, 169 -i portus Baianaque . . . litora (*aliter* 3, 5, 75 *l. 78*). SIDON. carm. 2, 59 -ae . . . harenae (dicartheae *MTC*, dicarthee *FP*). *absolute ponitur masc.* **Dicarchēus** *conditor urbis*: STAT. silv. 4, 8, 8 dilectaque miti terra -o (dicachen *M*). *neutrum* **Dicarchēum** *sc. oppidum* (*sed ad conditorem urbis referunt Vollmer ad Stat. silv. 2, 2, 3 alii*): STAT. silv. 3. 1, 92 tecta -i pariter iuvenemque . . . Parthenopen. 3, 5, 75 -i portusque (*aliter* 5, 3, 169 *l. 72*). *incolae* **Dicarchītae(es?)** (*Δικαιαρχῖται* POLYB. 3, 91, 4): LVCIL. 123 (apud PAVL. FEST. p. 122 *v. supra l. 56*) inde Dicarchitum (*sic coni. R. Ungerus* [*aliter Niedermann, Musée Belge 11 (1907) p. 265*], dici architum *gloss.*, dici archicū *Pauli codd.*) populos Delumque minorem.

Dicaearchus *nom. vir. gr.*, *Δικαίαρχος*. **1** *philosophus* (*cf. Martini, PW. V 546—563*): CIC. leg. 3, 14 ab . . . Aristotele doctus -us (div. 1, 5 -us peripateticus. 2, 100). fin. 4, 79 ac. 2, 124 Tusc. 1, 21. 24. 41 -um . . . cum Aristoxeno aequali et condiscipulo suo (1, 51 Att. 8, 4, 1). 1, 77 deliciae meae -us. 4, 71 div. 1, 113. 2, 105 magnus -i liber est, nescire ea (*quae ventura sint*) melius esse quam scire. off. 2, 16 est -i liber de interitu hominum, peripatetici magni et copiosi *eqs.* Att. 2, 2, 2. 2, 12, 4 -um recte amas. luculentus homo est et civis haud paulo melior quam isti nostri *ἀδικαίαρχοι* (2, 16, 3 tanta controversia est -o, familiari tuo, cum Theophrasto, amico meo). 6, 2, 3. 7, 3, 1. 13, 30, 3. 13, 31, 2. 13, 32, 2 -i *περὶ ψυχῆς* utrosque velim mittas et *καταβάσεως*. *τριπολιτικὸν* non invenio et epistolam eius, quam ad Aristoxenum misit. 13, 33, 2. VARRO rust. 1, 2, 16 pastorum vitam esse incentivam, agricolarum succentivam auctore doctissimo homine -o, qui *eqs.* 2, 1, 3 PLIN. nat. 1, 2. 4. 5. 6 ind. auctor. 2, 162 -us, vir in primis eruditus, regum cura permensus montes *eqs.* GELL. 4, 11, 14. TERT. anim. 15 Messenius aliqui -us (CENS. 4, 3 -us Messenius). LACT. inst. 3, 17, 34. 7, 7, 12. 7, 8, 8. 7, 13, 7 falsa est ergo Democriti et Epicuri et -i de animae dissolutione sententia. epit. 65, 6. HIER. adv. Iovin. 2, 13 -us in libris antiquitatum et descriptione Graeciae refert *eqs.* MART. CAP. 6, 590 formam totius terrae . . . rotundam globosam, etiam sic ut secundum -um asseverant (*Eyssenhardt*, secundus dicearcus asseverat *codd.*). **2** -us *Plataeensis*: LIV. 33, 2, 6 (*a. 197 a. Chr.*) rogatio . . . a Plataeensi -o lata recitataque de societate cum . . . Romanis iungenda . . . omnium Boeotiae civitatum suffragiis accipitur iubeturque. **3** -us *Aetolus*: LIV. 35, 12, 6 (*a. 193 a. Chr.*) -us frater *Thoantis* praetoris *Aetolorum* ad Antiochum est missus. 35, 12, 15. 36, 28, 3 (*cf.* POLYB. 20, 10, 5). 38, 10, 6.

Dicaeogenēs *pictor* (*Δικαιογένης*); *cf. O. Roßbach, PW. V 563, 51.* PLIN. nat. 35, 146 sunt etiamnum non ignobiles quidem *pictores*, in transcursu tamen dicendi . . . Dicaogenes qui cum Demetrio rege vixit.

Dicaeosynē *nom. mul. serv. et cogn. lib.*, *Δικαιοσύνη*. *dat.* -e. CORP. VI 6601 (*in monumento Statiliorum*). 6628 (*ibid.*) D⟨i⟩caeosyone servae (*cf.* 25866 Sariolenae -e . . . fecit M. Statilius b. m.). 12838 Aufidiae -e P. Aufidius Quinquatralis coniugi. 20407. X 649 (*Salerni*). III 2391 (*Salonis*) Corellia Diceosyne. *nom. equae*: CORP. VI 33941 (= 10080) Dicaeosune.

Dicaeus (-ēus *l. 42sq. 52, cf. l. 56*), *Δίκαιος* (*sed v. l. 47*) *nom. serv. et cogn. lib.* CORP. VI 975 I 40 (*a. 136*) L. Pontius L. l. -us *magister vici.* 5197 -us a manu *vicarius dispensatoris ad fiscum Gallicum provinciae Lugdunensis.* 5633 L. Flavius L. l. Diccaeus. 5939. 6387. 7169. 7444. 12504 (*in parte aversa*) *ἐνθάδε κεῖται Δίκαιος*. 16467 Calpurnius Diceus. 19344. 19354. 19527 M. Hordioni Dicei lib. 22261. 22767. 22768 L. Mussius Diceus. INSCR. Notiz. degli scavi 1912 p. 200. CORP. XIV † 1956 (*Ostiae*). INSCR. Notiz. degli scavi 1897 p. 406 (*prope Rudias*). CORP. X 3156 (*Puteolis*). XI 6837 (*Bononiae*). INSCR. graec. Rom. Cagnat I 1073 (*Alexandreae in Aegypto*) ⟨T⟩ιβ. Κλ(αύδιον) ⟨? Δ⟩είκαιον τὸν κ⟨αὶ⟩ Ἰουλιανὸν ⟨τὸν λαμπρό⟩τατο⟨ν . . .⟩. INSCR. graec. V 1, 1240, 16 (*aetate Caracallae, Taenari*) ταμία Αὐρηλίου· Δικαίου τοῦ ⟨. . .⟩. CORP. VIII 12949 (*Carthagine*). CORP. XV 7674 (*in fistula plumbea*) L. Veratius -us fec(it). IX 6080, 11 (*in amphora*) -us ⟨f.⟩ (*cf.* X 8051, 13?). III 14374[1] (*in vasculo vitreo*) M. Licinius Diceus f(ecit). MARTYROL. Hier. 12 Kal. Nov. Dicei (*Bern. Wiss.*). *nomen statuae Apollinis*: PLIN. nat. 34, 59 Pythagoras Reginus ex Italia . . . fecit . . . *Apollinem* citharoedum, qui -us (deceus *V*) appellatus est, quod, cum Thebae ab Alexandro caperentur, aurum a fugiente conditum sinu eius celatum esset. *fem.* **Dicēa,** *Δικαία*: PLAVT. Mil. 436 Dicere *codd.* (Diceae *A. Spengel; cf.* 438 *ἄδικος* es tu, non *δικαία* [a dice testu non dicat ei *codd.*]). 808 -am. *cf. K. Schmidt, Hermes 37 (1902) p. 186.* ? **Dicaea:** CORP. VI 6012 Hortesia Dica⟨e⟩a.

Dicalydones *v.* Caledones *Onom. II p. 76, 39.*

Dicanilla *nom. mul.* CORP. III 3064 (*in Melite insula Dalmatiae*) -a Maritimo coiugi. 10105 (= 6425) Dicatina mater (*cod. Opiterginus*, Picaria *Rota ms.*, Dicanilla *Mommsen in ind.*).

Dicarchēus, -a, -um *v.* Dicaearchia *p. 139, 69.*

Dicarchia *cogn. mul., cf.* Dicaearchia. CORP. VI 12545 Asiniae Dicarchi⟨ae⟩ (*vel* Dicarchi⟨di⟩ *cf.* Dicarchis). X 2390 (*Puteolis*) Claudiae -ae.

1. Dicarchis *v.* Dicaearchia *p. 139, 64.*

2. Dicarchis *cogn. mul. cf.* Dicaearchia *et* Dicarchia. CORP. VI 24615 Pomponia T. l. -is. 12545 *supra l. 66.*

Dicarchītae, Dicarchus *v.* Dicaearchia.

Dicaris *nom. corrupt. insulae cuiusdam.* TAB. Peut. 8, 2.

? **Dicarus** *nom. martyris.* MARTYROL. Hier. prid. Kal. Mai. -i *Wiss.* (Dacari *S*, Dagari *C*), *sed* Dacari *Bern. Ept.*

Dicasius *nom. vir.* *episcopus Taviensis Galatiae*: CANON. Migne 56, 443[B] convenientibus in unum sanctis ac venerabilibus episcopis in urbe Caesarea (*a. 314*) . . . -us (56, 757[C] *subscripsit*). 56, 770[A] -us Tabiensis (56, 380[B] Decasius Taviae [*cf. adn.*]). CONC. Neocaes. a. 314 Mansi 2, 548[D]. *cogn. vir.*: CORP. IX 3363 (*Pinnae*) Aponi -i.

Dicat *nom. (corrupt.?) stationis Mesopotamiae.* TAB. Peut. 11, 4.

Dicatina *v.* Dicanilla *supra l. 63.*

Diccaeus *v.* Dicaeus *supra l. 40.* **Diccius** *v.* Deccius *p. 67, 51.*

Dicdica *opp. Africae (in prov. Tripolit.)*; *cf. Dessau, PW. V*

[*Sigwart*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

484. ITIN. Anton. Aug. p. 65, 4 Digdica (*P*, dictica, dicdica *cett.*). RAVENN. p. 353, 4 -a. Guid. p. 522, 2 Didicca. TAB. Peut. 8, 1 Digdida municipium Selorum. CORIPP. Ioh. 2, 119 saevis moenibus horrens Dicliga (*sic cod.*, Digdiga *edd.*).

Dicē *v.* Dica. **Dicēa** *v.* Dicaeus.

Dicei *v.* Deciates *p. 70, 6.* **Dicelis** *v.* Direlis.

Diceneus *v.* Dicineus.

? **Dicenius** *cogn. vir. v.* Cupdicenius.

Dicentius *nom. sing.* CORP. VIII †25220 (*Carthagine*) -us fidelis in pace vixit an(nos) LX *eqs.* MARTYROL. Hier. Id. Febr. -i (13 Kal. Dec.).

Diceosynē *v.* Dicaeosyne *p. 140, 35.*

Dicera *insula prope Dalmatiam.* RAVENN. p. 408, 17 -a (dycera *C*).

Dicēus *v.* Dicaeus. **Diciana** *v.* Deciana *p. 80, 56.*

Dicidius *v.* Decidius *p. 70, 33 et W. Schulze, Eigennamen p. 373.*

? **Dicilla** *nom. mul.* CORP. X 277 (*cf.* auct. p. 1004; *Grumenti*) -ae Lucillae.

Dicineus *vates Getarum (Dacorum) Caesaris aetate; cf. Brandis, PW. IV 2244, 64 sub* Decaeneus. STRABO 7 p. 298 *ὅτε Βυρεβίστας ἦρχε τῶν Γετῶν, . . . Δεκαίνεος εἶχε ταύτην τὴν τιμήν* (*dei scilicet*). 7 p. 304. 16 p. 762. IORD. Get. 39 Zeutam prius habuerunt eruditum, post etiam -um (*sic plures codd.*, Dicinium, Diceneum *al. cett. codd.*). 67. 69. 71. **73.**

? **Dicinius** *nom. gent., ut videtur.* CORP. VI 445.

Dicius *v.* Decius *p. 78, 65. 79, 81.*

? **Dico** *nom. vir.* CORP. XIII 1356 (*in Aquitania*) -o Niron⟨i f⟩i⟨l⟩ius.

Dicritus *v.* Democritus *p. 101, 73.*

Dicta (**-ē, -is**) *mons Cretae; cf.* Dictaeus mons *et Bürchner, PW. V 583, 27.* VARRO At. carm. frg. 3 quos magno Anchiale partus adducta dolore et geminis capiens tellurem Oaxida palmis edidit in -a (Apoll. Rhod. 1, 1130 *Δικταῖον ἀνὰ σπέος*). BREV. EXPOS. Verg. georg. 2, 536 p. 320, 3 regio Cretensis -a a monte Dictaeo. SCHOL. Verg. Bern. georg. 2, 536 *p. 142, 9.* 4, 152 -a mons in Ida Cretae est. ISID. orig. 17, 9, 29 -a mons Cretae, ex quo dictamnum herba nomen accepit *eqs.* *i. q.* Creta: SERV. Aen. 12, 412 haec herba (dictamnum) licet ubique nascatur, melior in Creta est, quae -a dicitur, unde proprium herbae nomen. *civitas Cretae* (*errore?*): RAVENN. p. 396, 17 in qua (Creta) plurimas fuisse civitates legimus, ex quibus aliquantas designare volumus, id est -a *eqs.* **Dictē** (*Δίκτη*): PLIN. nat. 24, 164 Theangelida *herbam* in Libano Syriae, -e Cretae montibus et Babylone et Susis Persidis nasci. PROB. Verg. georg. 2, 536 (Dictaeo regi) Iovi a -e, monte Cretae, in qua educatus creditur. *inde nympha -ē ficta est; cf. Tümpel, PW. V 584, 11:* SERV. Aen. 3, 171 Dictaeus mons Cretae est, dictus a -e nympha, quae illic colitur, in quo dicitur altus Iuppiter (*sim.* SERV. auct.). **Dictis:** SERV. auct. ecl. 6, 57 -is mons in Creta, in quo Pasiphae amasse taurum creditur. *inde adi.*

Dictaeus, -a, -um, *Δικταῖος.* **1** mons -us *in Creta insula; cf. Jessen, PW. V 581, 62.* VIB. SEQ. geogr. p. 155, 22 montes . . . -us Cretae. VERG. Aen. 4, 73 illa (*cerva*) fuga silvas saltusque peragrat -os (VERG. ecl. 6, 56 *p. 142, 19.* SIL. 2, 94 Cres erat, aerisonis Curetum advectus ab antris, -os agitare puer levioribus annis pennata saltus assuetus harundine Mopsus). LVCAN. 4, 322 pallida -is . . . nascentia saxis . . . aconita. SIL. 17, 21 semivirique chori, gemino qui Dindyma monte casta colunt, qui -o bacchantur in antro, quique Idaea iuga et lucos novere silentis. SERV. Aen. 3, 171 *supra l. 45.* (auct.) -us mons est in Creta, ubi herba dictamnos nascitur, quae admota vulneribus ferrum inhaerens solet expellere. SCHOL. Verg. Bern. ecl. 6, 56 -ae a -o monte, quasi de monte nemoroso. *speciatim:* **a** *agitur de Iove, qui in antro montis -i nutritus esse dicitur.* LVCR. 2, 633 -os referunt (*sc. Arat. Phaen. 35 Δικταῖοι Κουρῆτες ὅτε Κρόνον ἐψεύδοντο*) Curetas, qui Iovis illum vagitum in Creta quondam occultasse feruntur *eqs.* (*cf.* GERM. 38 attonitae cum furta parentis aerea pulsantes mendaci cymbala dextra . . . -ae texere deae famuli Corybantes. AVIEN. Arat. 113 cum puer agrestis inter Curetas et inter -ae longum latuit crepitacula rupis). VERG. georg. 4, 152 *apes* canoros Curetum sonitus crepitantiaque aera secutae -o caeli regem pavere sub antro (*cf.* SERV. georg. 4, 150 ut Iovem alerent, quem Ops Saturni uxor Curetibus, Corybantibus et Idaeis Dactylis custodiendum dedit in monte Cretae -o, ne eum Saturnus consumeret *eqs.* SCHOL. cod. Bern. 165 Verg. georg. 4, 64 p. 995 Hag. Cybele mater Iovis, sive ut quidam affirmant, Rhea uxor Saturni, dum ipsum Iovem peperit, abscondidit in specu in -o monte, ubi aluerunt eum apes *eqs.*; COLVM. 9, 2, 3 apes . . . -o specu Iovis extitisse nutrices [*ibid. exscribitur* VERG. georg. 4, 152]). OV. fast. 5, 115 haedorum mater formosa duorum, inter -os conspicienda greges . . . lac dabat illa deo (BREV. EXPOS. Verg. georg. 2, 536 p. 320, 1 occulte Iuppiter nutritus in Creta est lacte Climiae caprae ⟨a⟩ Curetibus et Corybantibus, qui ex eo -us appellatur, quia regio Cretensis Dicta a monte -o. MART. 4, 1, 2 conscia -um qua *die* tulit Ida Iovem. SERV. georg. 2, 536 *p. 142, 6.* Aen. 3, 104 *Rhea* natum Iovem . . . nymphis commendavit in monte Cretae -o, ubi eum aluerunt apes . . . et adhibiti sunt Curetes et Corybantes, qui tinnitu aeris . . . prohiberent audiri pueri vagitum: unde ipsi sunt matris deum ministri (*item* SCHOL. Stat. Ach. 1, 387. MYTHOGR. 1, 104, 15). SERV. Aen. 3, 171 (*item* auct.). PRVD. c. Symm. 2, 515 num cum -is bellum Corybantibus (*i. contra Iovem*) asper Samnitis Marsusque levi sudore gerebat? *hinc Iuppiter ipse* -us *appellatur et nonnumquam in Dictaeo monte habitare dicitur:* VERG. georg. 2, 536 ante . . . sceptrum -i regis (SERV. *ad l.* antequam regnaret Iuppiter, qui est in -o Cretae monte nutritus. BREV. EXPOS. *ad l. infra l. 25.* SCHOL. Bern. *ad l.* Iovis, a monte -o Cretae; ut alii, in quo nutritus est. *ibid.* Dicta locus est in Graecia, in quo Iovis educatus est, et illo imperante saeculum fuit ferreum). OV. met. 3, 2 -aque rura tenebat *Iuppiter.* CALP. ecl. 4, 96 Iuppiter . . . posito paulisper fulmine saepe Cresia rura petit viridique reclinis in antro carmina -is audit Curetica silvis (*comparatur cum Caesare*). MIN. FEL. 21, 1 ob merita virtutis aut muneris deos habitos Euhemerus exsequitur et eorum natales, patrias, sepulcra dinumerat et per provincias monstrat, -i Iovis et Apollinis Delphici *eqs.* *nota: absolute ponitur* STAT. Theb. 3, 481 ditior ille animi, cui tu, -e, secundas impuleris manifestus aves. **b** *agitur de Pasiphae, quae amasse taurum dicitur:* VERG. ecl. 6, 56 (*verba Pasiphaes*) claudite, nymphae, -ae nymphae, nemorum iam claudite saltus *eqs.* (SERV. auct. ecl. 6, 57 *p. 141, 47*). MART. epigr. 5, 1 iunctam Pasiphaen -o credite tauro. **c** *agitur de Britomarti (Dicta) nympha:* CIRIS 300 -as ageres (*sc.* Britomarti) ad gramina nota capellas; numquam tam obnixe fugiens Minois amores praeceps aerii specula de montis abisses *eqs.* *cf.* BREV. EXPOS. Verg. georg. 2, 536 p. 320, 4 Britomartis filia cum persequentis Minois amatoris sui vim fugiens semet ex hoc monte in subiectum praecipitem deiecisset, excepta retibus incolumis evasit, qua dicitur gratia Dictynna, ideo et mons -us, non regio Creta -a appellatur, in qua honestum Diana ipsa etiam opem obtulit, Dictynna appellata est. COMMENT. Lucan. 6, 214 *p. 143, 10.* *sed* SERV. auct. Aen. 3, 171 qui mons dictus est a Dicte nympha, quae ibi colitur. quam cum Minos rex amaret et insequeretur per loca avia, illa se amore castitatis praecipitem dedit . . . nomine eius -a loca appellari iussit *Minos.* **2** *inde i. q. Cretensis; cf.* SCHOL. Verg. Bern. ecl. 6, 56 -ae Cretenses. ADNOT. Lucan. 2, 610 COMMENT. Lucan. 6, 214 *l. 48.* GLOSS. VERG. Aen. 3, 171 -a negat tibi (*Aeneae*) Iuppiter arva (SEN. Ag. 833 gemuitque taurus -a linquens horridus arva [*agitur de Hercule; item* ANTH. 494[b] (= CLAVD. carm. min. app. 2), 121 taurus . . . -a Iovis possederat arva. *cf.* 494[b], 133 fama celer -a ad litora magnum duxerat Alciden *eqs.* CLAVD. rapt. Pros. 2 prol. 33 te neque -as quatiens mugitibus urbes taurus . . . terruit *eqs.*]). VERG. Aen. 12, 412 dictamnum genetrix Cretaea (*codd*, *sed* DON. *ad l.* Dictaea) carpit ab Ida. OV. met. 3, 223 patre -o, sed matre Laconide nati (*canes Actaeonis; cf.* MART. 11, 69, 5 *canis* -a . . . de gente *eqs.*). 8, 43 -i . . . regis (*i. Minois; cf.* SIL. 12, 90. STAT. Theb. 8, 103 scit iudicis urna -i verumque potest deprendere Minos). 9, 717 *Ianthe* -o nata Teleste. LVCAN. 2, 610 urbs (*Brundisium*) est -is olim possessa colonis, quos Creta profugos vexere per aequora puppes Cecropiae *eqs.* (COMMENT. *ad l.* postquam Minos in Sicilia mortuus est, socii eius naufragio circa Messapiam facto condidere Brundusium. *ibid.* hanc enim profugi Cretenses puppibus Thesei vecti condiderunt). 6, 214 -a procul ecce manu Gortynis harundo tenditur in Scaevam (COMMENT. *ad l. p. 143, 10*). 9, 38 -a . . . littora. SIL. 13, 184 -a . . . harundo (15, 631 pennae -ae. STAT. Theb. 4, 258 -aque tela). CLAVD. 8, 135 -is . . . oris 24, 208 -ae . . . astra Coronae (*de Ariadnea corona v. vol. IV p. 987, 16 sqq.; cf.* DRAC. Romul. 7, 20 -ae . . . puellae [*i. Ariadnes*]).

Dictaea *nom. insulae.* PLIN. nat. 4, 74 inter Cherronesum et Samothracen . . . desertis quoque *insulis* reddantur in hoc sinu quarum modo inveniri potuere nomina . . . -a *eqs.*

Dictaeus *v.* Dicta *p. 141, 49.*

? **Dictanabus** *nom. vir.* FVLG. aet. mund. p. 164, 14 Alexander . . . incerti patris crimine maculatus exsurgit. quidam enim ferunt, -o vaporante libidinis, clandestino Olimpiada magico compressisse figmento. *an* Nectanebus?

Dicte *v.* Dicta *p. 141, 41.*

Dictēnsēs *incolae oppidi Britannici.* NOT. dign. occ. 40, 23 praefectus numeri Nerviorum Dictentium, Dicti (Dixio *Rau*). *cf.* 40, 8 Dictim (RAVENN. p. 432, 2 Dixio).

Dicti *v. vocem praecedentem.* **Dictica** *v.* Dicdica *p. 141, 1.*

Dictiēnsēs *v.* Didienses. **Dictina** *v.* Dictynna.

Dictinius *episcopus Hispanus ca. a. 400; cf. Jülicher, PW. V 390, 22.* EPIST. pontif. 292 Migne 20, 487[A] (Innocentius universis episcopis in Toletana synodo constitutis) Symphosius atque -us. 20, 488[A]. 490[A]. AVG. c. mend. 3, 5 -ii episcopi. *ibid.* -ii librum, cuius nomen est Libra. 17, 35. LEO M. epist. 15, 16 (*a. 447*) -ii tractatus quos secundum Priscilliani dogma conscripsit *eqs.* HYD. chron. II p. 16, 31 (*ad a. 399*) Symphosius et -us et alii cum his Gallaeciae provinciae episcopi Priscilliani insectatores haeresem eius blasphemissimam . . . condemnant.

Dictinna *v.* Dictynna. **Dictis** *v.* Dicta *p. 141, 47.*

Dictunis *v* 2. Dictynna.

? **Dictyni** (Dictynum?). HYD. chron. II p. 31, 201 pars Gothici exercitus . . . Suevos apud Lucum depraedatur habitantesque -i.

1. Dictynna (*Δίκτυννα*) *dea Cretae, apud poetas nonnumquam*

[Sigwart]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

comes Dianae, sed plerumque cum Diana ipsa confusa; cf. Jessen, PW. V 584, 33. CIRIS 245 per tibi -ae praesentia numina iuro. 305 numen Aphaeae virginis assignant, *Britomarti*, alii, quo notior esses, -am dixere tuo de nomine Lunam (*cf.* PAVL. FEST. p. 72 -a Diana, quam esse lunam putabant, dicta quod fulgore suo noctu omnia ostendat. CARM. Char. gramm. I 287 Luna, deum quae sola vides periuria vulgi, seu Cretaea magis seu tu -a vocaris). CORP. III 13566 (*Gortynae in Creta*) deae Dict⟨ynnae⟩. 14120 (*ibid., a. 169*) deae -ae. BREV. EXPOS. Verg. georg. 2, 536 p. 320, 6 *p. 142, 25.* COMMENT. Lucan. 6, 214 'Dictaea' Cretensi. dicta a monte qui a retibus cognominatus est quae graece δίκτυα appellantur. his enim piscatores Βριτόμαρτιν quae inimicum pudoris sui Minoa fugiens in mare se praecipitaverat extraexerunt et consilio Dianae, quoniam eius comes fuerat, in memoriam cognominaverunt montem, a quo et ipsa Diana dicta est -a. *sim.* SCHOL. Stat. Theb. 9, 632 MYTHOGR. 2, 26. CLAVD. 24, 276 (*Diana ad socias loquitur*) mecum -a (dic tynna *P*, dicthinna *Π*, dictea *B*, dictaea *ΑΑ*) Lycaste et comes Opis erit. *confunditur cum Diana* (*cf.* GLOSS. -a Diana, Trivia): CINNA carm. frg. 14 (*cf.* SVET. gramm. 11 Dianae *Valerii Catonis* Cinna *meminit*) saecula permaneat nostri -a Catonis. TIB. 1, 4, 25 perque suas impune sinit -a sagittas affirmes. OV. met. 2, 441 suo comitata choro -a per altum Maenalon ingrediens et caede superba ferarum *eqs.* (VERS. metr. Mar. Victor. gramm. VI 91 -a deum progenies, aspice quis te chorus astris). OV. fast. 6, 755 lucus ... nemorisque tui, -a, recessus. SEN. Med. 795 (*cf.* 787 Triviae currus). SIL. 2, 71. 191. 15, 770 cum venatu saltus exercet opacos -a et laetae praebet spectacula matri *eqs.* STAT. Theb. 9, 632 mitis -a. APVL. met. 11, 5 (*Isis loquitur*) Cretes ... -am Dianam *me appellant* (SERV. Aen. 2, 116 HYG. fab. 261 p. 144, 17 MYTHOGR. 1, 20. 2, 202. *cf.* PAVL. FEST. p. 72 *supra l. 4*). COMMENT. Lucan. 6, 214 *supra l. 9.* MART. CAP. 2, 170 arcus ... -ae. SIDON. carm. 15, 176 Iovem in formas mutat, quibus ille tenere ... Cynosuram ... -a (Cynctinna *P*) solebat. NOT. Tir. 82, 3.

inde adi. **Dictynnaeus** (Δικτυνναῖος). 1 *mons Cretae*: PLIN. nat. 4, 59 montes *Cretae* Cadistus, Idaeus, -us (Dictyneus *DE*, Dictinaeus *F*, Dictineos *A*, Dictineus *a*, dictheus *R*), Corycus. SOL. 11, 6 *Creta* albet iugis montium -i (Dictimnei *A*) et Cadisti, qui ita excandescunt, ut eminus navigantes magis putent nubila. MART. CAP. 6, 659 montibus Idaeo et -o (Dictynneo *B*, dictim nec *D*).
2 *neutrum* **Dictynnaeum** *locus prope Spartam situs.* LIV. 34, 38, 5 a -eo (adicityranneo *Bamb.*).

2. Dictynna *urbs Cretae.* MELA 2, 113. *sed* PTOL. 3, 15, 5 Δίκταμνον *(et sim.) codd.* (*alibi* Δικτυνναῖον; *cf. adn.*). RAVENN. p. 398, 3 Dictunis.

3. Dictynna *nom. mul. serv.* CORP. IX 3466 (*Peltuini*).

Dictys *nom. vir. gr.*, Δίκτυς. 1 *nauta a Baccho in delphinum mutatus* (*de hoc et sqq. cf. Stoll, Roschers Lexikon I 1020*): OV. met. 3, 615 HYG. fab. 134 p. 114, 21. 2 *Centaurus a Pirithoo occisus*: OV. met. 12, 334. 337. 3 *piscator, qui Danaen et Persea servavit*: STAT. silv. 2, 1, 95 HYG. fab. 63 p. 62, 4. 4 *filius Neptuni*: HYG. fab. 157 p. 14, 4 -is (Dyctis *F*) ex Agamede, Augiae filia. 5 *comes Idomenei, qui Ephemerida belli Troiani scripsisse dicitur* (*cf. O. Roßbach, PW. V 589—591*). DICT. epist. Ephemerida belli Troiani -ys Cretensis, qui in ea militia cum Idomeneo meruit, conscripsit litteris Punicis *eqs.* prol. -ys, Cretensis genere, Gnoso civitate, isdem temporibus, quibus et Atridae, fuit *eqs. ibid.* sepulchrum -ys. *ibid.* annales nomine -ys inscriptos. 5, 17 haec ego Gnosius -ys comes Idomenei conscripsi *eqs. de inscriptionibus codd. v. editionem Meisteri p. v.* *Sigwart.*

Dīda *et* **Dīdās** (*l. 62. 64*) *nom. (cogn.) vir.* (*? nom. mul. v. infra l. 67*). *cf.* Didalus, Didienses? *gr.* Δίδας (PAVS. 5, 21, 15 CORP. VI 7090; *infra l. 70*). Dída *l. 68 sq. 73.* Didda *l. 79.* LIV. 40, 21, 9 (*a. 181 a. Chr.*) -as ex praetoribus regiis (*i. Persei*) unus, qui Paeoniae praeerat. 40, 22, 15 -ae praetoris. 40, 24, 3 cum eodem comite -a. 40, 24, 4 *sqq.* 42, 51, 6 -as Paeon. 42, 58, 8 -as. CIC. Att. 13, 50, 5 -a autem, opinor, hospitibus totam villam concessit. COD. Iust. 5, 23, 1 (*a. 213*) -ae. MARTYROL. Hier. 15 Kal. Dec. (*in Asia*) -ae (*an nom. mul.?, cf. vol. V p. 1014, 84 sqq.*). CORP. VI 9955 P. Clodius P. l. -a vascularius. 17946 C. Flacceius C. l. Dida. 33376 (*in columbario, saec. I*) M. Claudi M. Marcelli l. Dídae. 34020 M. Sextius M. l. -a. INSCR. graec. XIV 1904 (*Romae*) Γ. Οὐαλέριος -ας. CORP. XV 1429 (*in latere; a. 123*) M. Iul(i) -ae. 5175 (*in vase Arretino*) -ae. 6406 (*in lucerna*) -a (*an* Dida(lus)? *cf.* X 8056, 123 [*in vasculis*] -a *et* Did.). XIV 473 (*Ostiae*) L. Caecilius L. l. Dída. IX 5205 (*Asculi Piceni*) T. Aufidius -a. XI 3419 (*Tarquiniis; periit*) Didac lib. vol. (*sic*). 4425 (*Ameriae*) Nonius -a viator. V 624 (*Tergeste*) L. Patroni -ae. 1958 (*in portu Liquentiae*) Q. Licovius Q. l. -a. INSCR. Revue archéol. 18 (1911) p. 493, 121 (*in Aegypto; saec. II*) -a Damanai filius nationi Volqu(...) eques alae Vocontiorum. CORP. VIII 811 (*in prov. procos.*) Didda. 12580 (*Carthagine*) per Oct(avium) -am. *adde* VI 29738 ⟨.⟩ Bellicium Dida⟨.?.⟩.

Didacus *nom. vir.* CONC. Calch. a. 451 Mansi 7, 619[B] -us episcopus Phocae.

Didalsus *cogn. vir.* CORP. III 7423 (*in Moesia inf.*) Iul(ius) -us.

Didalus *nom. vir.* *cf.* Dida? MARTYROL. Hier. 15 Kal. Febr. in Ponto civitate Asiae ... -i. CORP. XV 6406 *v. p. 143, 72.* II 4970, 146 *v. sub* Daedalus *p. 10, 57.*

Dīdās, Didda *v.* Dida. **Diddiānus** *v.* Didianus *sub* Didius.

Diddus *nom. vir.* *cf.* Didda *p. 143, 79?* MARTYROL. Hier. 6 Kal. Mart. (*Nicomediae*) -i.

Didēnsis *incola opp. ign., ut videtur, Afric.* CYPR. epist. 34, 1 Gaio -i presbytero. *cf.* Diditani?

Dīdiānus *v.* Didius. **Didicca** *v.* Dicdica.

Didiēnsēs *pop. Galatiae.* *cf.* Dida, Didalus? PLIN. nat. 5, 147 -es (Dictienses *nunc Mayhoff, coll. opp. Galatiae* Δικτίς PTOL. 5, 4, 6). *cf. praeterea Ruge, PW. V 406.*

Dīdiēnus, -a *nom. gent.* *cf.* Didius, Didiolenus *et W. Schulze, Eigennamen p. 438.* CORP. VI 32515 (*a. 119/20*) *a* III 38 L. -us Seneca *miles praetorianus.* IX 4312 (*Amiterni*) ⟨.⟩ -n⟨...⟩ 4407 (*Forulis*) Clemens C. -i. XII 4764 (p. 849; *Narbone*) ⟨...⟩ Dídienae ⟨...⟩.

Didil⟨...⟩ *nom. vir. barb. inc.* CORP. XIII 8524 (*in Germania inf.; ex parte periit*) ⟨T(itus)⟩ Sura⟨...⟩is Didil⟨...⟩ dup⟨l(arius)⟩ al(a)e Noricorum, c⟨ivi⟩s Trax.

Didim- *v.* Didym-.

Didiolēnus, -a *nom. gent.* *cf.* Didius, Didienus *et W. Schulze, Eigennamen p. 183.* CORP. IX 808 (*Luceriae*) P. -us Strato *Augustalis.*

Diditānī *incolae municipii prov. Byzacenae.* IVS hosp. Diditan. (Corp. VI 1689), 3 ordo m(unicipii) -orum. 11. *cf.* Didensis?

Dīdius, -a *nom. gent.* (*de origine plebeia cf. infra l. 54*). *cf.* Didienus, Didiolenus. *gr.* Δείδιος *et* Δίδιος. Deid-: *l. 37. 42. p. 145, 36*; Díd-: FAST. cos. Capitol. a. u. c. 656 (Corp. I² p. 27) ACT. triumph. Capitol. a. u. c. 661 (Corp. I² p. 49) CORP. VI 16839 *bis.* 16844. 31559. IX 751. 1810. 2845. 4471 (= I² 1867). 5600. XI 655 a (p. 1236). V 6419. 6664. 6685 *bis.* 7170. 7621 (p. 1092). III 7247. Dīd-: OV. fast. 6, 568; Dĭd-: AVSON. 280, 1. 281, 2. *nom.* -i(us): *infra l. 37. 45*; *vocat.* -di: CORP. VI 1056 III 63; *genet. in titulis ubique* -di; *dat. f.* -ai: CORP. IX 1810. *notatur* D.: *p. 145, 48*; Di. (?): *p. 145, 40*; Did.: CORP. XIII 5756 (?). III 14507 a 56; *l. 84, p. 145, 1. 3. 72 (?). 79.* *plur.*: *l. 51 et p. 145, 65.* *loc. dub.*: DIOM. gramm. I 387. 1 T. (?) -us, *auctor legis Didiae (cf. p. 146, 12) a. 143 a. Chr. cf. Münzer, PW. V 406, 50.* *huius fort. filius*: T. -us, *cos. a. 98 a. Chr.* (*cf. Münzer, PW. V 407, 31*). CORP. I 341 (*in denariis*) T. Deidi(us) (*sed cf. etiam Grueber, Catal. numm. mus. Brit. II p. 276 adn.*) FAST. cos. Capitol. a. u. c. 656 (Corp. I² p. 27) T. Dídi⟨us T. f. Sex. n.⟩ (CHRONOGR. a. 354 Vivio. CHRON. Pasch. Κιτιδίου. CONSVL. Constant. *et* CASSIOD. chron. T(ito) -o; *cf. Corp. I² p. 152 sq.* OBSEQ. 47). CORP. X 3789 (= I² 681) T. D⟨e⟩idio co⟨s⟩. ACT. triumph. Capitol. a. u. c. 661 (Corp. I² p. 49) T. Dídius T. f. Sex. n. II procos. ex Hispania ... de Celtibereis (*cf.* CIC. Pis. 61 Planc. 61 LIV. perioch. 70). INSCR. numm. Grueber, Catal. mus. Brit. I p. 479 (*a. 59 a. Chr.; in denariis*) T. -di(us) imp(erator) vil(lam) pub(licam refecit). CIC. Font. 43 P. (*errore*) -um. de orat. 2, 197 T. -um (SALL. hist. 1, 88 VELL. 2, 16, 2 ASCON. Corn. p. 51 St. FRONTIN. strat. 1, 8, 5. 2, 10, 1. APPIAN. Ib. 99 Τίτος Δείδιος. civ. 1, 40, 179 Τίτον Δίδιον). OV. fast. 6, 568 -us (FLOR. epit. 3, 4, 5. PLVT. Sert. 3 Δειδίῳ). RVF. FEST. 9, 2 Marcus (*errore*) -us (*etiam* AMM. 27, 4, 10 IORD. Rom. 219). *plur.*: CIC. Mur. 17 multis viris fortibus ne ignobilitas generis obiceretur, meo labore esse perfectum: qui non modo Curiis Catonibus Pompeis, ... novis hominibus, sed his recentibus, Mariis et -iis et Caeliis commemorandis iacebant (id agebam *coni. Badham*). 2 INSCR. graec. Rom. Cagnat IV 262, 17 (*Adramyttii; a. f. 100 a. Chr.*) Γάιο⟨ς⟩ Δίδιος Γαΐου Κυρ⟨εῖνα⟩. 3 C. -us, *legatus Caesaris a. 46 a. Chr.* (*cf. Münzer, PW. V 406, 58*): BELL. Hisp. 37, 2 -us (37, 3. 40, 5 *sq.* FLOR. epit. 4, 2, 75. PLVT. Caes. 56 Δείδιος. CASS. DIO 43, 40, 2 ὁ Δίδιος). CASS. DIO 43, 14, 2 Γαΐου Διδίου. 4 Q. -us, *procurator Syriae a. 31 a. Chr.* (*cf. Münzer, PW. V 407, 19*): CASS. DIO 51, 7, 1 *sqq.* (*cf. praeterea* IOS. ant. 15, 195 bell. Iud. 1, 392 *c. adn.*). 5 CORP. IX 2845 (*Histonii, sub Aug.*) P. Paquius Scaevae et Flaviae filius, Consi et Didiae nepos *eqs.*, *procos.* 6 A. -us Gallus, *cos. suff. a. inc. sub Claudio, procurator Britanniae* (*cf. Groag, PW. V 410, 26*): CORP. VI 31559 (*in termino aquae Marciae*) A. Dídi Galli (*cf.* FRONTIN. aq. 102). III 7247 A. Dídius G⟨allus leg⟩atus *imp. Claudii eqs.* QVINT. inst. 6, 3, 68 -o Gallo (*sic etiam* TAC. Agr. 14). TAC. ann. 12, 15 -um. 12, 40 *Claudius* A. -um (*sic etiam* 14, 29) suffecit *legatum Britanniae. ibid.* -us, senectute gravis et multa copia honorum, per ministros agere et arcere hostem satis habebat. *huius fort. nepos vel filius adoptivus*: CORP. XIII 7253 (*Mogontiaci; a. 83*) A. -us Gallus ⟨F⟩abricius Veiento, cos. III, XVvir sacris faciend(is), sodális Augustál(is), sod(alis) Flavial(is), sod. ⟨T⟩i⟨t⟩iális. *al.* Fabricius Veiento *vel* Veiento. *cf. Groag, PW. VI 1938, 33.* 7 -us Scaeva, *a. 68 a Vitellianis interfectus*: TAC. hist. 3, 73. 8 POMPON. dig 48, 22, 1 ex rescripto divi Traiani ad -um Secundum. *fort. idem* INSCR. graec. III 1095 ἐπὶ Δειδί(ου) Σεκούνδου Σφηττίου ἄρχον(τος). 9 imp. M. -us Severus Iulianus (*cf. v. Wotawa, PW. V 412, 5*). *a homo privatus*: CORP. VI 1401 ⟨M. -o ... Sev⟩ero Iuliano ⟨cos., procos.⟩ Africae leg(ato) Aug(usti) ⟨pr(o) pr(aetore) prov(inciae) P⟩onti et Bithyniae ⟨item German⟩iae, Dalmatiae, Belgica⟨e, leg(ato) proconsulu⟩m Africae et Ac⟨h⟩aiae *eqs.* VLP. dig. 28, 1, 20, 9 divus Marcus -o Iuliano (*item* CAPITOL. Pert. 14, 4) *cos. suff.* (*fort. a. 175*); *cf. l. 79 et lateres* INSCR. Rhen. Brambach 128 q sub Did(io) Iul(iano) cos. (*vel sim.*).

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

b *imp. a. 193*: INSCR. numm. Cohen III p. 398 n. 1 imp. Caes. M. Did. Sever. Iulian. Aug. (n. 3*sq.* 7. 11*sq.* 17—19; *om.* Sever. n. 5. 8—10. 13—16; n. 2 imp. Caes. M. Iulian. Aug.). p. 402 n. 1 imp. Did. Caesar Iulianus Aug. INSCR. numm. Catal. of gr. coins Pontus p. 196 n. 14 αὐτ(οκράτωρ) Κ(αῖσαρ) Μ. Δίδιος Ἰουλιανὸς Αὔ(γουστος). CASS. DIO 73, 11, 2 Ἰουλιανὸς ὁ Δίδιος (*al.* Ἰουλιανός; *item* HEROD. 2, 6, 9 *al.*). -us Iulianus: SPART. Did. 1, 1. 3, 7. 6, 1. 7, 2. 4 Sept. Sev. 1, 1 AVR. VICT. Caes. 19, 1 -us (*an* Salvius?) Iulianus. epit. 19, 1 (*cf.* EVTR. 8, 17 MALALAS p. 290 Bonn. *et PW. V 413, 30 sqq.*). ZOSIM. 1, 7, 2 Δίδιος Ἰουλιανός. -us: SPART. Did. 2, 1. 6, 7 AVR. VICT. Caes. 18, 2 AVSON. 280, 1. 281, 2 EXC. Barb. chron. min. p. 326 Frick; *saepius* Iulianus, *q. v.* **c** *familia*: SPART. Did. 1, 2 mater Clara Aemilia, pater Petronius -us Severus, fratres -us Proculus et Nummius Albinus, ... avus paternus Insubris Mediolanensis (*cf. infra l. 57 sq.; adde* 7, 2 'Severum' quod cognomentum avi et proavi sibi Iulianus asciverat). *filia* -a Clara *v. Onom. II p. 469, 47.* **10** CORP. IX 338 (*Canusii; a. 223*), 1, 5 L. -us Marinus *patronus, vir clarissimus. fort. idem vel pater* III 6753 (*Ancyrae*) L. -o Marino v(iro) e(gregio), proc(uratori) Aug(usti) n(ostri) provinc(iae) Ara⟨b(iae)⟩, proc(uratori) Galatiae *eqs. cf. Stein, PW. V 424, 38.* **11** CORP. XI 7264 (*in colonia Saturnia; saec. III in.*) C. -o C. f. Sab(atina) Saturnino p(rimo) p(ilo), donato bello Par(thico) a divo Vero .. Saturnienses municipes patro(no). *idem* 2651.

12 *aet. inc.*: CORP. XI 1773 (*Volaterris*) -ae Q. f. Quintinae L. Vetina Priscus *legatus* uxori. *cf. adn.* V 6419 (*Ticini*) T. Dídio M. f. Pap(iria) Prísco IIIviro capitali, sevir(o) turm(ae) v equit(um) Roman(orum), trib(uno) milit(um) leg(ionis) III Aug(ustae), q(uaestori) pro pr(aetore) provinciae Galliae Narbonens(is), trib(uno) plebis, praetori, municipi patrono T. Dídius Hermías *lib.* *dub.*: DIOM. gramm. I 387, 6 -us ait de Sallustio 'comesto patrimonio' (Didymus *vulgo*, Epidius *Linker; cf.* Ps. CIC. in Sall. 20). **13** *praeterea in titulis*: CORP. I² 2413 (*in gemma*) C. -us D. f. VI 200 (*a. 70*) v 30 A. -us Amaranthus. 1056 (*a. 205*) III 63 -di Macrine *vigil.* 2681. 2777. 5762 (*in columbario*) T. -us T. l. Theodorus ... et T. -o Nicerato filio. 11492. 11889. 12539 -ae Speni. 16838—16847. 17173. 17952. 20319. 24526. 26297. 27294 *ter.* 32523 (*a. 183/4*) a 18 (centuria) -di Saturni⟨ni⟩ *praetoriani* (*cf.* 32624 a 13). 32753. 33870 (= I² 1411) Deidiae Didia l. Sextulae (*sic*). 35098 *ter.* 35374. INSCR. Notiz. degli scavi 1910 p. 494 (*Romae*) L. -us L. l. Lem(onia) Mulso. 1911 p. 3 -ae Iucundae. CORP. XV 2168 (= XI 6689, 89; *in latere; saec. I ex.*) L. -di Fortunati. 5176 (*in vase Arretino*) Di(dius) Dorus (*an* Di(o)dorus?). 8180 (*in signaculo*) T. -us Eupraepes (*cf.* XIII 10022, 92. II 4975, 17). IX 751 (*Larini*) Díd iae Barbi f. Decumae. 1470 (*in Liguribus Baebianis*). 1524 (*in pago Veiano*). 1810 (*Beneventi*) Dídiai D. f. matrí. 1811. 2879 (*Histonii*) C. Dldi (*sic*) Pudentis. 2903. 4080 (*Carsiolis*; = VI 8100) C. -o Romano et -ae C. f. Venustae et -o Venusto C. -us Agathemer(us) patronis optimis. 4156 (*Aequiculis*). 4471 (= I² 1867; *in agro Amiternino*) Dídia Q. l. Caesia. 4589 (*Nursiae*). 5187 (*Asculi Piceni*). 5213. 5600 (*Septempedis*). X 4938 (*Venafri*) T. -o ⟨...⟩ Alexandro T. D. Tryphon lib. INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. X) 429 (*Miseni*) -a Amazon. TAB. cer. Pomp. (Corp. IV suppl.) 128, 2 Q. -di Hyginí. CORP. XI 55 (*Ravennae*). 85. 135 *bis.* 173 *bis.* 6737 (*ibid.*). 655 (*Faventiae; cf.* p. 1236) *fort.* ⟨P. -us⟩ Q. f. Pol(lia) ⟨.. -us P. f.⟩ Pol., Dídia P. f. T⟨...⟩. 2650 (*in colonia Saturnia*) C. -o C. f. Sab(atina) Silvestri IIviro ⟨i(uri) d(icundo), q(uaestori) p(ecuniae) p(ublicae)?⟩ et alimen t(orum) ⟨...⟩. 3535 (*Centumcellis*) -us Valerianus. 5436 (*Asisii*). 5468. 6712, 146 (*in signaculo*) G. -us. 6712, 147 (*item*) -di Galatae. 7331 *sq.* (*Volsiniis*). V 2796 (*Patavii*). 3593 (*Veronae*). 5899 (*Mediolanii*) M. -o Marcello. 6001 -ae M. f. Paulae. 6664 (*Vercellis*) M. Dídio M. f. Ani(ensi) Sabino ⟨IIII⟩viro a(edilicia) p(otestate). 6685 *bis.* 7170 (*in reg. XI*) Dídiae Q. l. Rusticae. 7286 (*Segusione*). 7551 (*in reg. IX*) L. -us M. f. Cam(ilia) Caeva. 7606 (*Albae Pompeiae*) L. -di Primi aed(ilis), q(uaestoris), IIvir(i) ... -a Severina lib. et uxor. 7608. 7621 (p. 1092; *Pollentiae*). 7622. 7666 (*Aug. Bagiennorum*). 7676 M. -o M. f. Phoebioni Aug(ustali). 7835 (*Fori Germanorum*) M. -di Sabiniani aedil(is) duumv⟨ir(i)⟩ ... -di (*plur.*) Marc⟨...⟩ Marcelus. 8823 (*Altini*). suppl. Ital. 1077, 55 (*in amphora*) C. -dí. INSCR. Atti arch. di Torino VII (1904) p. 297 (*in reg. IX*) C. -o Q. f. Troph⟨im⟩o vetera(no), Q. -o Ep⟨...⟩. CORP. XII 2355 (*inter Viennam et Augustum*) C. -di Secundi mil(itis) leg. II Aug. 4762 (*Narbone*) ⟨Sex.⟩ -o Sex. l. ⟨P⟩hilemoní. 4763 *quater.* 5106 (p. 854). XIII 2025 a (*Lugduni*) A. (?) Didus (*sic*) Martinus civis Biturix. 2713 (*in prov. Lugud.*). 3544 (*in Belgica*). 5756 (*in Germania sup.; periit*) D⟨i⟩d(ius?) Sexstinus. 6830 (*Mogontiaci*) ⟨.. D⟩idius ⟨... f.⟩ Trom(entina) ⟨Cle?⟩mens. VII 441 (*periit*) Marc(us) -us Provincialis b(ene)f(iciarius) cos(ularis). 655? III 527 (*Patris*) -ae Vrbanae. 6185 (*Troesmis*) -a Marcellina coniunx cum Antoni(i)s Marcellina et Didiano filis. INSCR. graec. III 1040, 22 (*saec. II ex.*) Δείδιος Ἀθήναιος. 1121, 13 (*inter a. 155/67*) Δείδιος Ξάνθος. CORP. III 10217 (*in Pannonia inf.*) L. -us Herculanus. 14507 (*in Moesia sup.; a. 195*) a 56 ⟨.⟩ Did(ius) Valens R(emesiana?). 6627 (*in Aegypto; aet. Aug.*) I 16 C. -us C. f. Pol(lia) Ancyra. CONST. veteran. 9 p. 1959 (*a. 71*) test. 1 Appi -di Praxiae Laudiceni eq(uitis) R(omani). CORP. II 977 (*in Baetica; periit*) -ae (?) L. f. Severinae. 1222 -a T. l. Salvia. 1802 (*periit*) K. -us L. f. 3462 (*Carthagine nova*) T. -di(us?) P. f. Cor(nelia). 5126 (*ibid.*). 3607 (*in prov. Tarrac.*)? 3973. 4063. 4262. 4385? 5804. 6038 *l. 10.* 6190? VIII 2626 b 18 (*Lambaesi*) -us Vince⟨ntius⟩. 2861 *sq.* 5572 (*in Numidia*). 5958. 6432. 6980. 8319 *v. Onom. II p. 702, 66.* 17774. 18975? 4707 (*in prov. procos.*). 4966. 5406. 17274? 17566. 9075 (*in Mauret. Caesar.*). 9416 (*Caesareae*). 20456 (*in Mauret. Sitif.*). 20460 M. Laelius -us Particus. *cogn. et nom. sing.*: CORP. VI 8256 (= I² 1060; *in olla vineae S. Caesarei*) -a Non. Sex(tilibus). 35099 -a mater -ae filiae carissimae. XI 237 (*Ravennae*) Valeriae -ae. XII 2466 (*inter Augustum et lacum Lemannum; corrupt.*) -ii (?) filius. II 6038 (*Sagunti*) Heras -⟨i⟩ae f. Cra(.?.), -a L. l. Murtis, L. -us Fuscus. *adi.* Dīdius, -a, -um: lex -a: **a** *a. 143 a. Chr.* (*cf. p. 144, 35*): MACR. sat. 3, 17, 6 Fanniam legem *sumptuariam* post annos decem et octo lex -a consecuta est *eqs. cf.* 3, 17, 7. **b** *a. 98 a. Chr.* (*cf. p. 144, 36*): CIC. Att. 2, 9, 1 dom. 41. 53 Sest. 135 Phil. 5, 8 SCHOL. Cic. Bob. p. 140 St. *cf. Onom. II p. 13, 80.*

Dīdiānus, -a, -um *adi.* TAB. alim. Vel. (Corp. XI 1147) 2, 24 fund(os) Lucilianos -os, qui sunt in Veleiate pago Valerio. 6, 54 fund(um) -um Albianum Vibianum, in Veleiate pag(o) Bagienno. Dīdiānus *cogn. vir.*: CORP. III 6185 *v. p. 145, 76.* 14400 (*in Lycaonia, sub Nerva*) M. Vlpius Diddianu⟨s⟩ sacerdos Martis.

Didmus *v.* Didymus *p. 148, 18.*

Dīdō *mulier Tyria, quae Carthaginem condidisse et Aenean amavisse dicitur; cf. O. Rossbach, PW. V 426 (praeterea nom. mul. p. 147, 12). v. etiam* Elissa. *gr.* Διδώ. *de declinatione*: ROMAN. Char. gramm. I 127 Ateius philologus librum suum sic edidit scriptum, 'an amaverit Didun Aeneas', ut refert Plinius, consuetudinem dicens facere hanc Callisto *eqs.* ... itaque et L. Annaeus Cornutus in Maronis commentariis Aeneidos X -us ait 'hospitio -us exceptum esse Aenean'. *idem* 137 Mantus ... ut -us (*cf.* PROB. *l. 62.* CHAR. gramm. I 64 *declinatur* -o, -us. GRAMM. suppl. 109). SACERD. gramm. VI 475 -o *declinatur* et graece et latine (*cf.* PROB. cath. gramm. IV 10 SERV. gramm. IV 429. CHAR. gramm. I 63 nullum autem nomen o producta finitur nisi peregrinum veluti Ino Sappho -o, quae ideo quidam graece declinare maluerunt, -us *eqs.* ... sed melius esset secundum latinam consuetudinem huius Sapphonis, -nis dicere. POMP. gramm. V 145 licet mihi dicere haec -o, huius Didoys, huic Didoe, hanc -o, o -o et ... haec -o, huius -nis *eqs.*). PROB. app. gramm. IV 195 aptota esse reperiuntur: Pyrgo, Mycono ... -o. CHAR. gramm. I 63 Vergilius autem hanc -o ... dicere maluit (*cf. l. 48 et* CLEDON. gramm. V 35 SERV. Aen. 4, 383). EXC. Bob. gramm. I 543 Erato Manto -o ... graecam servabunt formam ... declinamus haec -o, huius -us, huic Didoe, hanc -o, o -o, ab hac Didoe. PHOC. gramm. V 424 haec -o, huius -us, huic -o, hanc -o, ab hac -o. errant enim, qui -nis ... genetivum dicunt, cum et vocis asperitas et veterum auctoritas eiusmodi declinationem repudiat. PRISC. gramm. II 210 quod autem ... -nis dicitur, ostendit .. Ennius (*l. 63*). *apud scriptores*: **a** *graece: genet.* -us: ANTH. 653, 10 hospitium -us (*sim.* 654, 7 Ps. OV. argum. Aen. 1, 9; *cf. supra l. 27*). CORP. *p. 147, 13.* *acc.* -o: VERG. Aen. 4, 383 nomine -o (*an voc.?*) *saepe* vocaturum *Aenean.* VELL. *l. 73* SIL. 8, 122. 231 TAC. ann. 16, 1; -on: OV. epist. 7, 7. 133 (-o *P*¹); -un: *l. 25.* **b** *latine*: ENN. *l. 63.* PRIAP. 67, 1 -nis. TERT. *l. 80* TREB. trig. tyr. 27, 1. 30, 2 IVST. 11, 10, 13 EMPOR. *p. 147, 1* SERV. *ubique.* ADNOT. Lucan. 3, 337. 6, 204 CLAVD. DON. *ubique.* HIER. chron. a. Abr. 974. 1003 AVG. conf. 1, 13, 20 *sq.* MACR. *ubique.* PRISC. gramm. III 148 GREG. TVR. glor. mart. praef. ISID. orig. 5, 39, 13 CORP. *p. 147, 14.* **c** *voc.* -o: VERG. Aen. 1, 601. 4, 408. 596 AVSON. 247. *nota apud* VERG. SIL. *solam formam* -o *inveniri* (*cf. l. 37*). *de etymologia*: SERV. auct. Aen. 1, 340 -o vero nomine Elissa ante dicta est, sed post interitum a Poenis -o appellata, id est virago Punica lingua (*cf.* 4, 335). *de prosodia*: PROB. cath. gramm. IV 9 *graeca* producuntur ut -ō (*sic etiam apud poetas; corripitur* DRAC. laud. dei 3, 513), Mantō, ideoque indifferenter declinantur latina ratione, huius -us, Mantus. Dí-: *p. 147, 13.* NAEV. carm. fr. 33 Anna ... -o. ENN. ann. 290 Poenos -ne oriundos. VARRO frg. Serv. auct. Aen. 4, 682 Varro ait non -nem, sed Annam amore Aeneae impulsam se supra rogum interemisse. VERG. Aen. 1, 299 *al.* 446 Sidonia -o (1, 613. 9, 264. 11, 74 SIL. 15, 746 SERV. Aen. 1, 235). 1, 496 pulcherrima -o (4, 60. 192 pulchra ... -o. MART. 8, 6, 13). 1, 670 Phoenissa ... -o (1, 714). 1, 749 infelix -o (4, 68. 450. 596 AVSON. 247). 4, 117 miserrima -o (OV. epist. 7, 7 miseram ... -on). 4, 263 dives ... -o (DRAC. laud. dei 3, 513). 4, 291 optima -o. 5, 571 candida -o. PRIAP. 67, 1. OV. am. 2, 18, 25 -o miserabilis (fast. 3, 545). epist. 7, 17 *al.* rem. 57 fast. 3, 550. 597. 640. VELL. 1, 6, 4 ante annos quinque et sexaginta quam urbs Romana conderetur, ab Elissa Tyria, quam quidam -o autumant, Carthago conditur (*cf.* HIER. chron. a. Abr. 974. 1003 [= CHRON. Gall. chron. I p. 634, 94] CASSIOD. Ios. c. Ap. 1, 125). CORP. IV 3722 -o Aeneas. SIL. 1, 23. 74. 2, 406. 422. 765 advena -o. 8, 50. 122. 166. 231 QVINT. inst. 9, 2, 64. SVET. Nero 31, 4 -o regina. GELL. 9, 9. 14. TERT. nat. 1, 18 ignes post Carthaginensem feminam Asdrubale marito in extremis patriae constantiorem docuerat invadere ipsa -o. anim. 33 integrae feminae -ni. castit. 13 ANTH. 60. 273, 8 -o et Canace: saevo gladio perimamus. 591. 594. 653 *sq.* 720 a. Ps. OV. argum. Aen. 1, 9. 4, 1. 6. EXPOS. mundi 61 Kartago, quam condidit mulier Tyria nomine -o. TREB. trig. tyr. 27, 1 Zenobia ... -nem et Semiramidem et Cleopatram sui generis principem inter cetera praedicans (*cf.* 30, 2). IVST. 11,

[*Reisch*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

10, 13. EMPOR. rhet. p. 570, 20 in Penthesilea, in -ne, in Camilla, in Cloelia, in Lucretia. DON. Ter. Andr. 718 AVSON. 118, 1. SERV. Aen. 4, 670 Carthago a Cartha oppido, unde fuit -o, inter Tyron et Beryton *et saepe.* COMMENT. Lucan. 3, 217 ADNOT. Lucan. 3, 337. 6, 204 SCHOL. Stat Theb. 3, 276. 693. 5, 175 CLAVD. DON. *saepe.* HYG. fab. 243 p. 136, 12 (*del. Schmidt*). FVLG. Virg. cont. p. 99, 18 MYTHOGR. 1, 138. 214. 216 HIER. adv. Iovin. 1, 43. AVG. conf. 1, 13, 20 cogebar ... plorare -nem mortuam (*cf.* 1, 13, 21). MACR. Sat. 3, 11, 7. 4, 2, 2. 4, 3, 7. 4, 6, 5. 5, 2, 11. 13 *sq.* 5, 17, 4 *sq.* 7, 1, 14 MART. CAP. 5, 485 EXC. barb. chron. min. p. 240 Frick SIDON. carm. 11, 70 PRISC. periheg. 185 EVGRAPH. Ter. Phorm. 189 GREG. TVR. glor. Mart. praef. ISID. orig. 5, 39, 18. 15, 1, 30. *praeterea nom. et cogn. mul.*: CORP. VI 7721 (*in columbario*) Iulia (mul.) l. Dído. 16848 manibus Dídus. 24280 Plautia M. et (mul.) l. -o. 29417 (*periit*) Vmbriciae -ni. VIII 8044 (*in Numidia*) -o Pactum⟨e⟩iorum.

Didōrus (= Diodorus?) *v.* Didius *p. 145, 40.*

Didosa *cogn. mul.* CORP. VIII 8997 (*in Mauretania Caesariensi, a. 227*) Corneliae -s(a)e.

Didraa *insula Dalmatiae.* RAVENN. p. 408, 10 (*trad. etiam* didria).

Didurī *gens Caucasi.* PLIN. nat. 6, 29 PTOL. 5, 8, 13 Δίδουροι. *cf. Tomaschek, PW. V 436.*

Dīdus *v.* Didius *p. 145, 71.*

Didustius, -a *nom. gent.* CORP. VIII 18771 (*in Numidia*) C. -us Musteolus. *Reisch.*

1. Didyma *et* **Didymē** *nom. geogr. acc.* -en: *l. 29. 31.* **1** *sing.*: **a** *una de septem Aeoliis (Liparensibus) insulis, hodie* Salina, *gr.* Διδύμη *vel* Δίδυμος (*cf. Hülsen, PW. V 442, 34*): OV. fast. 4, 475 Himeraque et -en Acragantaque Tauromenumque (*falso, ut videtur, pro oppido habuit poeta*). MELA 2, 120 illae 'septem' quas Aeoli appellant, Osteodes, ... -a. PLIN. nat. 3, 94 -e minor quam Lipara. SOL. 6, 3 -en. ITIN. Anton. Aug. p. 516, 4 -a. MART. CAP. 6, 648 -e. ISID. orig. 14, 6, 37 -e. RAVENN. p. 406, 10 Didimi. TAB. Peut. 7, 2 Dyme. **b** *insula Cycladum*: OV. met. 7, 469 Oliaros -eque (didim- *codd.*, -aeque *Micyllus, vulgo, cf.* STEPH. BYZ. *s. v.* Δίδυμα) et Tenos et Andros. **c** *opp. Aegypti* (*cf. Sethe, PW. V 442, 48*): ITIN. Anton. Aug. p. 172, 2 Didime (*v. l.* dyd-). RAVENN. p. 59, 16 Didimus. TAB. Peut. 9, 3 Dydymos. **d** *oppid. Mediae*: RAVENN. p. 63, 11 Didima. *cf. Baumgartner, PW. V 441, 17.* **2** *plur.*: **a** *insulae in mari Lycio*: PLIN. nat. 5, 131 Glaucumque versus amnem ... -ae. **b** *insulae ante Troada*: PLIN. nat. 5, 138 -ae. **c** (?): *v. l. 34.*

2. Didyma *nom. mul. gr. v.* 1. Didyme.

Didymae *nom. geogr. v. supra l. 39.*

adi. **Didymaeus** (**Didymēus**), -a, -um *pertinet ad* (τὰ) Δίδυμα, *regionem prope Miletum, in qua situm erat templum Apollinis, hodie* Jérondas; *cf. Bürchner, PW. V 437—441. codd. variant inter* -aeus *et* -eus; *titulum v. l. 53.* MELA 1, 86 oraculum Apollinis dictum olim Branchidae, nunc -ei ([didymi *A*; *corr. Vossius*]. PLIN. nat. 5, 112 oraculum Branchidarum appellatum, nunc -i Apollinis. 6, 49 Apollini -o [SOL. 49, 6 MART. CAP. 6, 692]. VLP. reg. 22, 6 Iovem Tarpeium, Apollinem -eum Mileti. ARNOB. nat. 1, 26 Delius Apollo vel Clarius, -us, Philesius, Pythius. MACR. sat. 1, 17, 64, *ubi perperam de veriloquio epitheti agitur.* CORP. III 14195[43] [*Mileti, a. 100*] Apollinis -meí). STAT. Theb. 8, 199 nec Clarias ... fores -aque quisquam limina nec Lyciam supplex consultor adibit (*quasi subst. f.*: SCHOL. *ad l.* et apud Clariam et apud -am Apollinis est oraculum). *n.* **Didymaeum,** *sc. templum*: CVRT. 7, 5, 28 templum, quod Didymeon (*Freinshemius,* didimaon *codd.*) appellatur. PLIN. nat. 34, 75 Canachus Apollinem nudum, qui Philesius cognominatur, in -o *ex aere fecit.* SVET. Cal. 21 destinaverat ... Mileti -eum peragere. ARNOB. nat. 6, 6 in -o (*traditur* dydymeo) Milesio.

Didymāōn, -ōnis *nom. vir. gr.,* *Διδυμάων. *artifex quidam fictus*: VERG. Aen. 5, 359 clipeum efferri iussit, -is artes (HYG. fab. 273 p. 148 donavit Niso clipeum, opus -is). *alius*: VAL. FL. 3, 707 magnanimi spolium -is hastam.

? **Didymās** *nom. vir. gr. v. p. 149, 2.*

1. Didymē *nom. et cogn. mul. gr.,* Διδύμη. Dídu- *l. 77. gen.* -es *l. 78. 79. dat.* -e; *sed* -ae *l. 70. 76*; -eti *l. 74*; -eni *l. 76. 78.* CORP. VI 5654 (*in columbario; saec. I*) Lucretia -e. 7580 (*in columb.*) Pinniae -ae. 9447 Maria -e. 10624 Do⟨...⟩ -e coniu(gi). 15370 Domitiae -e matri. 20426 Iuliae -e. 22047 Mutilliae P. l. -e. 23881 -e. 26145 Claudía -e. 28119 Clodiae -e sorori. 29099 Victoriae -e. †32045[a] (*saec. IV ex.*) -e c(larissima) f(emina). 36469 Tulliae -e. INSCR. Bull. di archeol. crist. 1879 p. 153 -us Aureliae -eti filiae dulcissimae. CORP. XIV 1045 (*Ostiae*) Flaviae -e. IX 763 (*Larini*) Flaviae -ae. 4337 (*in agro Amiternino*). X 2446 (*Puteolis*) Flaviae -eni ... Flavia -e mater. XI 4682 (*Tuder*) Caesiae Dídu⟨me?⟩. V 1013 (*Aquileiae; periit*) -en⟨i⟩. 8110, 129 (*in tegula*) Satriae -es (*cf.* III 3214, 12). 8684 (*Concordiae*) Cassiae -es. XII 328 (*inter oram et Verdonem; periit*) Iulie L. ⟨f. D⟩id⟨y⟩me. II 3848 (*Sagunti, saec. I/II*) Sergiae M. f. Peregrinae ... -e *liberta* (3849).

2. Didymē *nom. geogr. v.* 1. Didyma.

Didymēnē *v.* Dindymene. *cf. p. 154, 61.*

Didymēon, -um, -us *v.* Didymaeus.

Didymia *nom. mul. gr. cf.* Didymus, -e. *monacha Pictavensis*: GREG. TVR. Franc. 10, 16 p. 428, 19 Didimia (Dimidia *var. lect.*).

Didymiāna *nom. mul. cf.* Didymus, -e. CORP. VI 16850 -(a)e sorori Sulpicianus Aug(usti) lib. fecit.

Didymiōn, -ōnis *nom. vir. gr. gr. l. 7.* CORP. XII 894 (*Arelate*) C. Val(erii) -nis (*frater geminus eius qui est p. 149, 24 sq.*). INSCR. graec. III 1202 III 88 (*saec. III med.*) Δομ(ίτιος) Διδυμίων. HIL. op. hist. frg. 10 tit. (*a. 359*) Didimion *episcopus orientalis.* EPIST. pontif. 228 (*a. 366*) Cassiod. hist. 7, 25 p. 1088[B] -ni *episcopo Macedoniano.*

Didymis. **1** *nom. geogr.*: *v.* Dindymis. **2** *nom. mul. gr.,* Διδυμίς: INSCR. Notiz. degli scavi 1912 p. 228 (*Romae, in columb.*) -is (*ibidem etiam* Gemellus *legitur*).

1. Didymus *nom. et cogn. vir. gr.,* Δίδυμος. *persaepe in libris serioris aetatis* Didimus *traditur; in titulis*: CORP. VI 200 VI 20 (*a. 70*). 9920 IV 13 (*saec. IV ex.*). IV 2319 d. III 13582 (*aet. Trai.*). *aliae scripturae sunt hae*: Didumus: CORP. IV 5274. Dhydymus: CORP. VI 13067. Dydymus: CORP. VI 17072. Dydimus: ITALA Ioh. 11, 16 (cod. e). 20, 24. INSCR. Notiz. degli scavi 1911 p. 256 (*Romae*). Didmus: CORP. V 3536 (*Veronae*). *ad notionem graecam alluditur infra l. 65.*

A *viri notabiliores*: **1** *scriptores*: **a** -us *Chalcenterus, grammaticus ille celeberrimus aet. Augusti* (*cf. L. Cohn, PW. V 445—472*): SEN. epist. 88, 37 quattuor milia librorum -us grammaticus scripsit *eqs.* QVINT. inst. 1, 8, 20 -o quo nemo plura scripsit *eqs.* LACT. inst. 1, 22, 19 -us in libris ἐξηγήσεως Πινδαρικῆς (1, 22, 27). AMM. 22, 16, 16 inter quos Chalcenterus eminuit -us, multiplicis scientiae copia memorabilis, qui in illis sex libris, ubi nonnumquam imperfecte Tullium reprehendit *eqs.* (*quam invectivam in Ciceronem ad Claudium -um pertinere L. Cohn, PW. V 472. 473 recte statuisse mihi videtur*). SERV. auct. Aen. 4, 261 et -us et Nicander. HIER. epist. 50, 2, 1 multitudine librorum χαλκέντερον -um ... vincat. chron. a. Abr. 670 -us scribit in peregrina historia. MACR. sat. 5, 18, 9 -us grammaticorum omnium facile eruditissimus. 5, 18, 11 -us grammaticus in his libris quos Τραγῳδουμένης λέξεως scripsit. 5, 22, 10 -us grammaticorum omnium quique sint quique fuerint instructissimus. *nescio an ad hunc sit referendus* PRISC. gramm. III 492, 8 -us quoque et multi alii vetustissimi Graecorum. **b** Claudius -us, *grammaticus Claudii aetate cf. L. Cohn, PW. V 473*: PRISC. gramm. II 15, 4 teste Varrone et -o (*de vau littera*). 445, 15 teste -o qui ostendens omnia quae habent in arte Graeci habere etiam Latinos, exemplis hoc approbat (*cf.* III 408, 6). 548, 10 quod etiam -us facit tractans de latinitate. III 411, 9 -us etiam ea confirmet ἐν τῷ περὶ τῆς παρὰ Ῥωμαίοις ἀναλογίας, καὶ Δίδυμος *eqs.* (*sic recte transposuit Hertzius, v. adn.*). *ad eundem librum nomine et titulo celatis pertinere videntur* II 442, 18. 446, 7. 18. **c** -us *caecus (310—395), assecla Origenis, magister Hieronymi et Ambrosii; cf. Jülicher, PW. V 474 sq.*: HIER. chron. a. Abr. 2388 -us Alexandrinus ... luminibus orbatus (VITAE patr. 3, 218 -us, vir eruditissimus, captus oculis). in Os. prol. vidi -um (*sc. Alexandriae*) et eum frequenter audivi, virum sui temporis eruditissimum (epist. 84, 3). 1, 13 adv. Rufin. 2, 16. 3, 27 epist. 36, 1, 4. 48, 3, 2. 49, 19, 4. 50, 1, 3. 68, 2. 84, 10. 112, 20 in Zach. prol. *al.* vir. ill. 69. 109 *fusius* (*cf.* PALLAD. hist. mon. I 1). 120. 126. 135 (*vita*). RVFIN. apol. adv. Hier. 1, 43 p. 582[C]. 2, 9 p. 590[C] hist. 11, 7 AVG. quaest. hept. 2, 25 epist. 82, 23. CASSIOD. *tit. libri* -i Alexandrini enarratio. Didym. in II Petr. p. 1774[B] enarrationem -i. inst. div. 5. 8 codex -i. hist. 8, 1 p. 1106[C] maximus contemplationum doctor -us. 8, 1 p. 1110[C] Ammonium ... Origenis -ique discipulum. 8, 8 p. 1115[B] (*de -o et scriptis eius*). PALLAD. hist. mon. I 1 p. 254[B]. I 2 p. 262[B]. II 8 p. 347[B] PROSP. chron. I p. 459, 1146 CHRON. Gall. chron. I p. 644, 498. [*dub.* DIOM. gramm. I 387, 6 *v. p. 145, 28.*]

2 *alii*: **a** *geographus*: IVL. HON. cosmogr. B 1* p. 21, 3 Iulio Caesare et M. Antonio consulibus omnis orbis peragratus est per sapientissimos et electos viros quattuor ... -o occidentalis (*cf.* COSMOGR. 1, 2* p. 72, 19). **b** *agnomen Thomae apostoli*: ITALA *et* VVLG. Ioh. 11, 16 dixit ... Thomas qui dicitur -us (20, 24. 21, 2). IVVENC. 4, 330 -us. PAVL. NOL. carm. 27, 415 dubius gemino -us cognomine Thomas. EVCHER. instr. 2 p. 144, 3 Thomas abyssus vel geminus, unde et -us graece dicitur (= ISID. orig. 7, 9, 16). SEDVL. carm. pasch. 5, 379 ARATOR act. 1, 539. ISID. ort. et obit. 132 Thomas apostolus Christi -us nominatus et iuxta Latinam linguam Christi geminus. lib. num. 51 *al.* **c** PAPYR. Berol. I 35 1 (*a. 223*) Αὐρηλίῳ -ῳ στρ(ατηγῷ) Ἀρσι(νοίτου). **d** PAPYR. Berol. III 971, 16 (*saec. III*) Σεπτ⟩ιμίῳ -ῳ στρα(τηγῷ) Ἀρσι⟨(νοίτου) *eqs.*⟩. *cf.* III 971, 8 Σεπτ⟨ιμίῳ -ῳ (?) βασιλ(ικῷ) γρα(μματεῖ)⟩. **e** *dux Romanus, affinis Honorii principis*: OROS. hist. 7, 40, 5 duo fratres iuvenes nobiles et locupletes -us et Verinianus (*cf.* ISID. Vand. 71 chron. II p. 295, 12). *cf. Seeck, PW. V 444.* **f** *milites*: CORP. VI 200 VI 20 Tib. Claudius -us (*a. 70; v. etiam infra l. 81*). 1057 I 135 (*a. 205*) M. Aurelius -m(us) *vigil. cf.* 1058 I 57. 3587 (*Miseni*) C. Iulio -o veterano. III 14191 (*in Phrygia*) per -um mili⟨t⟩e⟨m f⟩rum(entarium) (*sub Philippo*). **g** CORP. XIII 5073 (*in Germania sup.*) P. Domitius -us *curator col. Aventici.* **h** PAPYR. Oxyrh. II 908, 6 (*a. 199*) Τιβερίῳ Κλαυδίῳ -ῳ *gymnasiarcho.* **i** PAPYR. Oxyrh. VI 896, 24 (*a. 316*) Αὐρήλιος -ος *medicus. ibid.* 39. **k** OPTAT. app. 2 p. 198, 20 apud Aurelium -um Speretium ... duovirum *Carthaginis.* **l** *ecclesiastici*: PAPYR. Oxyrh. VII 1025, 4 (*saec. III fin.*) Αὐρήλιοι Ἄγαθος γυ(μνα-

[*Gudeman*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

σιάρχης) ... καὶ -ος ἀρχιερεύς. *ibid.* 24 -ος ἀρχιερ(εύς). LVCIF. Athan. 2, 22 p. 189, 10 apud Alexandriam Achetam et -um (*traditur* Dydimam, *item* l. 13) ex presbyteris. *ibid.* p. 189,13 -um et Achetam (*presbyteros Arianos*). EPIST. pontif. 321 Migne 20, 582^{B} *episcopus sub Innoc. I.* CONC. Calch. a. 451 Mansi 6,578^{C} -i episcopi Lapithi civitatis (*in Cypro insula*). 6,950^{D}. 7,159^{C}. CONC. Rom. a. 503 Mansi 8, 299^{D} -us Lapetensis. VICT. TONN. chron. II p. 205, 566, 1 -i monachi et confessoris Alexandrini. MARTYROL. Hier. 10 Kal. Mart. Non. Apr. 6 Id. Sept. 11 Kal. Ian. PASS. Didym. et Theodorae (*a. 304*) 6 (PASS. XXXVII mart. Aegypt. in tit.).

B ***humiliores***: **1** *apud scriptores*: **a** *libertus*: TAC. ann. 6, 24 (*a. 33*). **b** *fenerator*: MART. 3, 31, 6 plus habuit -us. **c** *eunuchus*: MART. 5, 41, 8. **d** *leno*: MART. 12, 43, 3. **e** RVFIN. hist. mon. 24 virum bonum nomine -um. **f** COD. Iust. 9, 9, 20 (*a. 290*) -o. **2** *in titulis et papyris*: **a** *cognomen*: CORP. VI 7622 L. Iuni -m⟨i⟩ (*sub Claudio vel Nerone*). 11453 Alfius -us. 12877 L. Avianius Did⟨ymus?⟩. 13067 Aurelius -us (*alii*: INSCR. graec. XII 5,176 II [*Pari*] Αὐρ. -ου τοῦ Ἐλευθέρου. PAPYR. Lips. 84 VII 12 Αὐρήλιος -ος [85, 8. 86, 7. 89, 1, 7]. PAPYR. Rainer 90). 15812 Clodius -us. 17519 Q. Fabi -i. 35100 ⟨...⟩io Q. f. -⟨mo⟩. INSCR. Notiz. degli scavi 1911 p. 256 (*Romae*) T. Paetinius -us. CORP. XIV 256, 290 (*Ostiae*) Aelius -us *faber navalis.* X 1878 (*Puteolis*) C. Iulius C. Iuli ... Erasti lib. -us August(alis). V 227 (*Polae*) C. Servilius C. l. -us. 3536 (*Veronae*) M. Cassius M. l. -us. 3644 C. Iulius -us lib. XII 895 (*Arelate*) G. Valerius -us (896). INSCR. graec. III 893 Κλαυδίου -⟨ύμ⟩ου. VII 3430 (*in Boeotia*) Τ(ι)β. Κλαυδίου -ου. CORP. III 13582 (*in Aegypto; sub Trai.*) T. Fl(avius) -us. VIII 18085 d 12 (*in castris Lambaesit.*) P. Aelius -us cas(tris). **b** *nomen*: CORP. VI 7958. 9248. 9920 IV 13 -us (*tabernarius sub Theodosio*). 10312 -o vernae. 17072. 29554. IV 2319^{d}. 5274. V 1176 (*Aquileiae*) delicatis Flacco et -o. III 4035 (*in Pannon. sup.*) -us (trium) Auggg(ustorum) lib(ertus) ex nummul(ario) p(rov.) P(annoniae) s(up.). II 1034 (*in Baetica*). VIII 12637 (*Carthagine*) -us Aug. ser(vus) mensor agrarius. 12717. **Didymiānus,** -a, -um *adi. ad A 1 c pertinens*: CASSIOD. Didym. in II Petr. p. 1774^{B} -um genus interpretandi. **Didymiāna** *nom. mul. v. p. 148, 3.*

2. Didymus *nom. geogr. v.* 1. Didyma *p. 147, 37.*

Diegira *nom. mul.* CORP. VI 19561 Symphorus et -a vernae suo.

Diegylis *v.* Diogyris. **Dieniēnsis** *v.* Dianium.

Diēnsis *v.* Dium.

Dierna *oppid. Daciae, hodie* Orsova, *prope Drobeta; cf. Patsch, PW. V 476.* *gr.*: PTOL. 3, 8, 4 Δίερνα (*praeterea cf. l. 43*). *scribitur* Zerna: NOT. dign. or. 42, 37 -is, *sed* 42, 29 Transdiernis. *cf. etiam* PROCOP. de aedif. 4, 6, 5 Ζέρνης (*genet.*) *et l. 47.* TAB. Peut. 7, 4 Tierna (*sic*). *notatur* Dier. *l. 46.* CORP. III 8277, 2 (*in tegula*) d(e) r(e) p(ublica) -a (12677 *notatur* d. r. p. Di(erna)). 14468 flam(en) munic(ipii) Dier(nae). INSCR. Arch. Anz. 1913 p. 371 -a. *adi.* **Tsiernēnsis,** -e: CORP. III 1568 stationis -is. *incolae* **Zernēnsēs**: VLP. dig. 50, 15, 1, 8 in Dacia quoque -ium colonia a divo Traiano deducta iuris Italici est. ***compositum*** *v. l. 42.*

Dierof⟨...⟩ *cogn. vir. inc.* CORP. XIV 260 (*Ostiae*) Valerius -of⟨...⟩ (*Gatti*, Dierofo ... *Bormann*).

? **Dierus** (-m) *oppid. Thessaliae vel Macedoniae, fort. corrupt.*: LIV. 44, 3, 3 (*a. 169 a. Chr.*) -um quem cepere locum appellant (*v. Weißenborn ad loc.*).

1. Diēs. *cf.* dies. **1** *dea* (*cf. Waser, PW. V 476*): PLAVT. Bacch. 255 Volcanus, Luna, Sol, -es, dei quattuor. CIC. nat. deor. 3, 44 si ita est, Caeli quoque parentes dii habendi sunt, Aether et -es. 3, 56 Mercurius unus Caelo patre, -e matre natus (AMPEL. 9, 5 Mercurii quattuor: primus Caeli et -ei filius. SERV. auct. Aen. 1, 297. 4, 577 SCHOL. Stat. Theb. 4, 482 MYTHOGR. 2, 41). 3, 59 Venus prima Caelo et -e nata (AMPEL. 9, 9). OV. met. 2, 25 a dextra laevaque *Phoebi* -es et Mensis et Annus Saeculaque ... Horae Verque novum stabat. STAT. Theb. 1, 97 sensit adesse -es (*sc. Furiam*), piceo Nox obvia nimbo lucentes turbavit equos. SERV. auct. Aen. 4, 247 *Atlas* Aetheris et -ei filius. HYG. fab. geneal. p. 9, 2 ex Chao et Caligine: Nox -es Erebus Aether. 9, 17 ex Aethere et -e Terra Caelum Mare. **2** *deus*: CORP. VIII 9323 (*Caesareae in Mauret.*) Die(i) Bono *cum imagine pueri*). **3** *nom. Christi*: ORIENT. carm. app. 2, 4. **4** *sic translatum nom. hebr. filiae Hiob*: VVLG. Iob 42, 14 vocavit nomen unius -em (Ἡμέραν; יְמִימָה). *cf. Encycl. bibl. II 2359 sub* Iemima. **5** -es pater *v.* Diespiter.

2. Δίης *cogn. vir. gr.* INSCR. graec. XII 2, 257, 1 (*Mytilenis*) Γάϊος Ἰούλιος Γαΐω ὔιος -ης.

Diēspater *v.* Diespiter.

Diēspiter. [*pristina forma nominativi, cuius partes suscepit vocativus Iuppiter q. v.* *Th.*] *de declinatione*: VARRO ling. 9, 75 -er, -tri, -trem. 9, 77 in obliquis casibus cur negent esse -tri, -trem, non video, nisi quod minus est tritum in consuetudine quam -er. *genet.* -tri: ARNOB. nat. 2, 70, -is: PRISC. gramm. II 229, 8 apud vetustissimos ... -teris et -tris. *cf.* CORP. XI 3259 *p. 150, 17.* *cf.* CONSENT. gramm. V 351, 25 *diptota* Iuppiter Iovis, -er Diogenis (*quid sibi velit, nescio*). GRAMM. suppl. 90, 16 hic -er, huius Diiovis. *de originatione*: VARRO ling. 5, 66 *Iuppiter* olim Diovis et -er (Disp- *cod., v. p. 150, 6*) dictus, id est dies pater (*an* diei pater? *Götz-Schoell; cf.* GELL. 5, 12, 5 Iovis -er appellatus, id est diei et lucis pater. PRISC. gramm. III 515, 2 -er hoc est diei pater. SERV. Aen. 9, 567. MACR. sat. 1, 15, 14 -trem .. ut diei patrem. SCHOL. Hor. carm. 3, 2, 29 GLOSS. V 551, 33). *confunduntur* -er *et* Dis pater (*Pluto*): ISID. orig. 8, 11, 42 Pluton graece, latine -er vel Ditis pater, quem alii Orcum vocant (*cf.* LACT. inst. 1, 14, 5 p. 54, 3 *adn. crit.*). *traditur nomin.* Dispiter: VARRO ling. 5, 66. PAVL. FEST. p. 115 *in formula iurantis.* CORP. I^{2} 454 (*in vasculo; iuxta Iovem pictum*) ⟨Die⟩s pater (*item* 568 [*in cista Praenest.*] ⟨D⟩iespater. *cf. p. 149, 84*). 564 (*in cista Praenest.*) Diesptr. *antiquum Iovis nomen* (*cf. Wissowa, PW. V 478 sq.*): PLAVT. Capt. 909 Poen. 739. 869 HOR. carm. 1, 34, 5. 3, 2, 29. SVLPICIA sat. 33. TERT. nat. 2, 11 -er qui puerperam (*Wissowa*, puerum *cod.*) perducat ad partum (AVG. civ. 4, 11 p. 160 D. = p. 178, 5 Vind. -er [*pars codd.*, Diespater, diis pater, dispater *alii*] qui partum perducat ad diem). ARNOB. nat. 2, 70 *bis.* 4, 20. 5, 3. 20. PRVD. c. Symm. 2, 860 occultus quae sacra -er infans inter tinnitus solvi sibi poscat aenos. *incertae interpretationis*: CORP. XI 3259 (*Sutrii*) d. m. Prastinae Frontonis scribae aedil(icii) -tris. *nota*: SEN. apocol. 9, 4 -er Vicae Potae filius ... nummulariolus (*cf. Bücheler, Kl. Schrift. 1 p. 466 sq.*). *de Plutone v. supra l. 4.*

? genet. **Dietci** *nom. vir. barb.?* CORP. VI 2638 -i Serdicensis d⟨...⟩.

Diethusa, -ae *insula inter Samothracen et Thraciam Chersonnesum* (Διαίθουσα?): PLIN. nat. 4, 74.

Dieuchēs *nom. vir. gr.,* Διεύχης. *medicus initio saec. III; cf. Wellmann, PW. V 480*: PLIN. nat. 1, 20 ind. auct. -e (*abl.; item* 1, 21. 23. 24. 25. 26. 27 ind. auct.). 20, 31. 78. 191. 23, 60. 24, 145 (*ubique* -es).

Dievī *populus Assyriae in Samariam traductus* (הֶדֶהוָא): VVLG. I Esdr. 4, 9 -i (Daei *cod. Amiat.*) (Δαναῖοι). *cf. Encycl. bibl. I 1055 sub* Dehavites.

Dievio *nom. vir. barb.* CORP. III 5417 (*in Norico*) Maximae -onis f(iliae).

Dieupala *nom. barb.?* CORP. V 4897 (*Brixiae*) -a Minui *cf. adn.*

Dieus *nom. vir.* CORP. III 9773 (*in Dalmatia*) -us Vrsus coniugi. MARTYROL. Hier. pr. Id. Iul. (*Bern. Wiss.*) -i (diae *Ept.*).

Dieusenēnsis *v.* 1. Deuso(n). **Diffilius** *v.* Diphilius.

Difilus *v.* Diphilus. **Difyēs** *v.* Diphyes.

? **Digata** *nom. mul.* CORP. XI 6091 (*Vrvini*) Maria -a.

Digba *opp. Mesopotamiae ad Tigrin situm.* PLIN. nat. 6, 126 -am. *cf. Streck, PW. V 484.*

Digd- *v.* Dicd-.

Digenēs *deae Celticae, ut videtur* (*cf. Ihm, PW. V 484*): CORP. XII 4216 (*Baeterris*) -bus. XIII 8176 (*in colonia Agrippinensi*) Diginibus sacrum.

Digentia, -ae *rivus a fonte Bandusiae ortus* (*cf. Hülsen, PW V 484*): HOR. epist. 1, 18, 104 me quotiens reficit gelidus -a rivus (PORPH. Hor. epist. 1, 16, 12 ['fons ... rivo dare nomen idoneus'] fons Bandusiae rivo qui -a dicitur. SCHOL. Hor. epist. 1, 16, 12. 1, 18, 105).

Digeren *civitas Mesopotamiae*: RAVENN. p. 80, 11.

Digerrī *nom. gentis Thraciae*: PLIN. nat. 4, 40 -i (*cf.* POLYB. 13, 10 Δίγηροι).

Digidiī *v.* Depidii. **Digines** *v.* Digenes.

Digitī, Δάκτυλοι. *v.* Dactyli *supra p. 8, 41.* CIC. nat. deor. 3, 42 tertius *Hercules* est ex Idaeis -is ('Dactylis *perantiqui Maffei et Sigonii libri' Manutius*). ARNOB. nat. 3, 41 *v. p. 8, 43.* 3, 43 Curetas ... quos esse -os Samothracios pars vestrorum asseverat auctorum.

Digitius, -a *nom. gent.; cf. W. Schulze, Eigennamen p. 96⁴. 240².* Dic- *l. 74.* **1** Sex. -us, *socius navalis a. 210 a. Chr.*: LIV. 26, 48, 6. 13. *cf. Münzer, PW. V 544.* **2** Sex. -us, *huius fort. filius* (*cf. Münzer l. l.*), *praetor Hispaniae citerioris a. 194*: LIV. 34, 42, 4. 34, 43, 7. 35, 2, 3. 5. 37, 4, 2. 41, 22, 4. 42, 27, 8. OROS. hist. 4, 20, 16 P. (*immo* Sex.) praetor in Hispania citeriore paene omnem amisit exercitum. **3** Sex. -us, *huius fort. filius, trib. milit. a. 170*: LIV. 43, 11, 1. **4** ACT. Arv. a. 145 (Corp. VI 32379), 29 L. -us Bassus. **5** *alii in titulis*: CORP. VI 1060 (= 33858; *sub Sept. Sev.*), c 3 -us Pompeius *faber tignarius.* 2557 -a Bonosa. 5579 (*in columb., saec. I*) -o Lucoleonti ... -a Iuliane patrona. 7066 (*in columb.*) Digi⟨tiae⟩ (?). 13302 Aurelia -a Sergia. 16851 D. -o Pharnace -a Primilla patri. 16852 D. -us D. f. Pal(atina) Rufus ... D. -us D. l. Eros ... -a D. l. Helpis. 16853 -a D. l. Secunda Secundio -ti de suo fecit. X 477 (*Paesti, a. 347*) -us Antonius *duumvir* coloniae Pestanorum. 483 (*ibid.*) -ae L. f. Rufinae ... M. Tullius ... Cicero eq(ues) R(omanus) ... coniugi. 493 (*ibid., periit*) Dicitia Cemella (*sic*). 494 (*ibid.*) -us Praeses. 5068 (*Atinae*) -a L. f. Marcellina. *nomen sing.*: CORP. XV 7832 (*Gabiis, in fistula plumbea*) -us fecit (*cf. adn.*). *cf. etiam l. 68.*

Digitulus *cogn. vir.; cf.* digitulus. INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. IX) 91 (*in Hirpinis*) Q. Tutisulenus C. f. Aem(ilia) -us. CORP. XII 4196 (*Sextantione; periit*) D. ux. Corneliae -i (*sic*).

1. Digitus Sōlis *nom. geogr.* LIB. pontif. p. 68, 11 possessiones omnes maritimas usque ad -um Solis.

2. Digitus *epitheton Christi*: *v.* digitus *vol. V p. 1131, 23.*

Diglath *v.* Diglito.

Diglito *pars fluminis Tigridis.* PLIN. nat. 6, 127 loco *fontis Tigri-*

[*Gudeman*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

dis nomen Elegosine est, ipsi (*flumini*), qua tardior fluit, -o. CASSIOD. Ios. antiq. 1, 2 p. 4 Bas. Tigris autem Diglath, quod indicat acutum aliquid et angustum (Διγλάθ Ios. antiq. 1, 39).

Digna *v.* Dignus.

Dīgnantius *nom. vir. christ.* CORP. XIII †3816 (*in Treveris*) -us et Meropia.

Dīgnatia *cogn. mul.* CORP. XI 7006 (*Lunae*) Asinia -a mater.

Dīgnātus (-ius?) *nom. vir.* CORP. XIII 10010, 777 (*in signaculo Gall.*) -i. *cf.* Dignatia.

Dīgniānus *v.* Dignius.

Dīgnidius, -a *nom. gent.* (?). CORP. XIII 10024, 381 (*in gemma male lecta*) -i(us?) Magnnus.

Dīgnilla *v.* Dignus. **Dīgnissimus, -a** *v.* Dignus.

Dīgnitās, -ātis *cogn. mul.; cf.* dignitas. CORP. IX 2336 (*Allifis*) Cominiae L. fil. Vipsaniae -i c(larissimae) f(eminae) (*saec. III? cf. Onom. II p. 543, 80*). INSCR. Notiz. degli scavi 1911 p. 143 Semproniae -is. CORP. X 4407 (*Capuae*) Valeria -s. XI 6712, 148 (*in signaculo*) -s. V suppl. Ital. 56 (*in Histria*) Lucidae -s sorori. II 87 (*in Lusitania*) -s.

Dīgnius, -a *nom. gent. cf. W. Schulze, Eigennamen p. 96 adn. 4.* CORP. X 5231 (*Casini*) L. -us L. l. Clarus. XIII 7083 (*Mogontiaci*) -(i)i Vrsi. 7122 -a L⟨egi⟩tima. 8378 (*Coloniae*) -o Quarto Apronio. III 3355 (*in Pannonia inf.*) C. -us Secundian⟨us⟩ natione Raet(us) ... C. -o Decorato fil(io) ... -ae Decoratae *filiae.* **Dīgniānus** *cogn. vir.*: CORP. VIII 25679 (*in prov. procos.*) C. Sallustius Forensis -us Costobius.

Dīgnus *cogn. vir.; cf.* dignus. *gr. l. 45.* **1** *episcopus partis Donati*: OPTAT. 1, 22 p. 25, 17. 26, 4. 3, 3 p. 78, 12. **2** MARTYROL. Hier. Id. Mai (?, *v.* Dinogetia). 6 Kal. Iul. (*Ept.*, Diogenis *Wiss.*). 15 (*Wiss.*, 14 *Ept.*) Kal. Ian. **3** *in titulis*: INSCR. Rostowzew, Tess. plumb. nr. 865 Arun(tio) -o feli(citer). CORP. VI 1057 III 27 (*a. 205*) C. Peccius -us *vigil.* 1057 III 62 C. Iulius -us (1058 III 8). 3264 Aurel(ius) -us. 3300 Octavius -⟨g⟩nus *eques singularis.* 10675 Aelius -us. 16189 Cornelius -us. 18619 Q. Fuficulenus -us. 19525 T. Flavio -o. 23545a Sabini -i. 28791[1] Q. Vibius Q. l. -us. 31147 c 17 P. Aelius -us. X 141 (*Potentiae*) ⟨... Potenti⟩nus Dec. lib. -us. 214 (*Grumenti*) Aelio -o b(ene)f(iciario) p(raefectorum) praetorio. 1403 a 1, 13 (*Herculanei*) Q. Lollius Q. l. -us. XI 733 (*Bononiae*) -o vilico. 4264 (*Interamnae*) C. Curvius (mul.) l. -us. 5001 (*Trebiis*) -us ⟨l⟩i⟨b.⟩? XIII 10010, 778 (*in vasculo Gall.*) -us (*cf.* VII 1336, 412). VII 1241 (*in tegula*) Iuc. -i. III 3864 (*in Pannon. sup.*) C. Marci⟨us⟩ L. f. -us. 4452, 3, 21 (*ibid., a. 212?*) Iul. -us *speculator leg. III Antoninianae.* 10789 (*ibid.*) G. Iul. -us. 13359 (= 15138[4]; *in Pannon. inf.*) Aur(elius) -us. VIII 23267 (*in prov. Byzacena*) Q. Vinius Magnius -us. 15655 (*in prov. procos.*) L. Iulius -us. 18085 f 7 (*in Numidia*) ⟨...⟩ -us *domo* Nap(oca). *nomen equi*: CORP. VIII 12508, 27 (= TAB. devot. Audollent 237) Διγνον.

Dīgna *cogn. mul.* CORP. VI 2544 Veturia -a. 9645 Petronia P. C. (mul.) lib. -a. 13995 Lisidiae T. et L. l. -ae. 36284 ⟨...⟩ -ae. XIV 2300 (*in agro Albano*) Stlacciae -ae. XI 1471 (*Pisis*) Caeciniae -ae. 6712, 108 (*in signaculo*) Cecaniae -ae. XIII 1863 (*Luguduni*) Iul(ia) -a. III 4181 (*in Pannon. sup.*). 4278 (*ibid.*). 10865 (?). 10956. 11134. 8009 (*in Dacia*) Vlp(ia) -a. 14473. 8119 (*in Moesia sup.*). VIII 2871 (*in Numidia*) Cocceia -a. INSCR. Revue archéol. 18 (1911) p. 489, 107 (*in prov. Numidia*) Ti. Cl. -ae Subatiae Saturninae. CARM. epigr. 909, 3 (= CORP. VIII 19913 [*Rusicade Numidarum*]) *martyr. cf. Bücheler ad l.* **Dīgnissimus** *cogn. vir.* **1** LIB. pontif. p. 122, 16 *presbyter.* **2** CORP. XIII 8053 II 8 (*in Germ. inf.*) Valen(tinus) Digniss(imus) leg(ionis) I M(inerviae). **Dīgnissima** *cogn. mul.* CORP. XIII †3816 (*in Treveris*) Dicnissima (*sic*). **Dīgnilla** *cogn. mul.* CORP. XIII 5138 (*in Germania sup.; Vespasiani aetate*) Pomp(eio?) Dig⟨nil⟩la I. 6243 (*ibid.*) Candidia sive Martinia -a. 6808 (*ibid., saec. II*) -ae (uxoris) Iun(ii) Pastoris *cos. a. 163.* III 5527 (*in Norico*) -a.

? **Dignys** *cogn. mul. inc.* CORP. IX 4266a (*Amiterni*) Rustic(i) patris Heteriae -ys (*sic lapis*). *an* Dionys(iae)?

Diī *pop. Thraciae.* TAC. ann. 3, 38 Coelaletae Odrusaeque et -i, validae nationes. *trad. alii, corr. Lipsius, cf.* THVC. 2, 96, 2 Δῖοι.

Diiona *v.* Divona.

Diiphilus *nom. vir. gr.*, Δίιφιλος; *cf.* Diphilus. *amicus Alexandri M.*: IVL. VAL. 3, 25 Theodecto -oque.

? **Diival** *v.* Deval(a). **Diivius** *v.* Divius. **Diius** *v.* Dius.

Dil. *notatur cogn. vir. nescio quod.* CORP III 1548 (*in Dacia*) Marc(i) Turrani Dil(...).

[**Dile**] *nom. hebr. inc., fort. per errorem pro* Duel. LIB. gener. chron. I p. 136, 360 filii eius Misahel Elisafath et Setris et -e (et -e *om. G C; cf.* VVLG. exod. 6, 22 *et fort.* num. 1, 14).

Dīlēcta *v.* Dilectus.

Dīlēctus *cogn. vir.; cf.* dilectus. CORP. V 3594 (*Veronae*) ⟨...⟩lio -o. VIII 7695 (*in Numidia*) C. Sabellius -us. **Dīlēcta** *cogn. mul.* CORP. VIII 7550 (*in Numidia*) Licinia L. f. -a.

Dīligēns *cogn.; cf.* diligens. Di- *l. 82.* *cogn. vir.*: CORP. VI 200 VII 63 Ti. Iulius -s (*Vespasiani aetate*). 8422 T. Flavio Augusti l. Felici ... -s frater. 9061 C. Iulius -s tabul⟨arius⟩. 19046 L. Gettius -s. 21389 L. Livius L. l. Dfligens. 22728 Cocceio -i. XIV 382 (*Ostiae*) M. Manlius -en⟨s⟩. IX 1812 (*Beneventi*) -s Clodiae ⟨M'. l.⟩ Restituta⟨e⟩ *servus.* X 1403d, 3, 6 (*Herculanei*) C. Turius -s. VII 1005 (*saec. II*) M. Messorius -s tribunus. *cogn. mul.*: CORP. XIV 1270 (*Ostiae*) Longin(i)a -e(n)s. *Gudeman.*

Dilimnia *v.* Delemna.

Dilis *portus in Gallia Narbonensi; cf. Ihm, PW. V 639, 32.* ITIN. Anton. Aug. p. 507, 5. 6.

Dīlitriānus *cogn. vir.* INSCR. graec. Rom. Cagnat III 407 (*in Pisidia*) Αὐρήλιον ⟨Ἀρτειμιανὸν⟩ -ὸν Ἀρτ⟨ει⟩μοῦ, ἀρχιερέως καὶ κτίστου ... ἄρξαντα τὴν ἐπώνυμον ἀρχὴν καὶ δημιουργήσαντα κτλ. 408 Αὐρ. Ἀρτειμιανὸν -ὸν Ἀρτειμᾶν.

Dillius *nom. gent.; cf. Schulze, Eigennamen p. 423.* **1** C. -us Aponianus *vir senatorius Vespasiani aetate; cf. Groag, PW. V 643, 34.* TAC. hist. 3, 10 (*a. 69*) tertiam *legionem* (*Gall.*) -us Aponianus *ducebat* (3, 11 Aponianus). CORP. VI 31547 (= Dessau 5928, *a. 73*) C. -us Aponianus curator riparum et alvei Tiberis. *fortasse idem* INSCR. Rostowzew, tess. plumb. 830 C. -i. **2** C. -us Vocula *legatus legionis, occisus a. 70; cf. v. Wotawa, PW. V 643, 62.* TAC. hist. 4, 24 Flaccus ... lectos e legionibus -o Voculae duoetvicensimae legionis legato tradit (*inde usque ad* 4, 77 *semper* Vocula *appellatur*). CORP. VI 1402 (= Dessau 983) C. -o A. f. Ser(gia) Voculae trib(uno) milit(um) leg(ionis) I, (quattuor)viro viarum curandar(um), q(uaestori) provinc(iarum) Ponti et Bith⟨y⟩niae, trib(uno) pl(ebis), pr(aetori), leg(ato) in Germania leg(ionis) XXII Primigeniae. **3** CORP. II 287 (*Olisipone in Lusitania, non recogn.*) -a T. f. Amoena ano(rum) XXXI.

Diluntum *v.* Dalluntum *p. 15, 2.*

? **Dilunus** *fluvius Hispaniae; cf. Holder, Altceltischer Sprachsch. I 1283.* SALL. hist. frg. 3, 6 flumine -o (*sic potius quam* Diiuno).

Dilus *v.* Delos *p. 88, 8.*

Dim⟨...⟩ *cogn. inc.* CORP. VI 32262 b.

Dimae *v.* Dymae.

Dimallum *opp. Illyriae; cf. Philippson, PW. V 646.* POLYB. 3, 18, 1 εἰς τὴν Διμάλην. 3, 18, 5 ἐπὶ τῇ τῆς Διμάλης ὀχυρότητι. 7, 9, 13. LIV. 29, 12, 3 -um ... oppugnari. 29, 12, 13 P. Sempronius condiciones pacis dixit, ut Parthini et -um et Bargullum et Eugenium Romanorum essent.

Dimaon *v.* Dibon *p. 138, 80.*

Dimarius *nom. gent. (orig. ligur.?); cf. Holder, Altcelt. Sprachschatz I 1283.* CORP. XII 1824 (*Viennae in Gall. Narb.*) D. -us Messulus.

Dimastos *nom. geogr.; cf. Bürchner, PW. V 646 sq.* **1** PLIN. nat. 4, 65 *insula* Myconus cum monte -o (*sic A*, Dym- *DFRE*). **2** PLIN. nat. 5, 133 *insulae* circa Rhodum ... Narthecusa, -os *eqs.*

Dimatre *nom. mul., ut videtur.* TAB. devot. Audollent 141 *bis*

Dime *v.* Dym(a)e.

Dime⟨...⟩ *cogn. inc.* CORP. VI 35026.

Dimelus *v.* Demelus *p. 95, 24.*

Dimēnsēs *gens Getarum in Moesia inf.; cf. Patsch, PW. V 649.* PTOL. 3, 10, 4 κατέχουσι δὲ τῆς κάτω Μυσίας ... τὰ ... μεταξὺ Διμήνσιοι (Δειμήνσιοι, Δημήνσιοι *codd.*). *sing. adi.*: CORP. VI 32549 (*a. 241, laterculus praetorianorum*) provin⟨cia⟩ Mysi⟨a⟩ infer(ior) e reg(ione) Dimesi. III 12399 I(ovi) o(ptimo) m(aximo) ceterisq⟨u⟩e diis deabusq(u)e Giridavens(ibus) Memor Aug(ustorum trium) n(ostrorum) ser(vus contra)sc(riptor) stat(ionis) Dim(ensis). *eorum oppidum* **Dimum**: PTOL. 3, 10, 5 Διακόν. ITIN. Anton. Aug. p. 221, 3 -o (TAB. Peut. 8, 1). RAVENN. p. 189, 12 Dimon. NOT. dign. or. 40, 12 cuneus equitum Solensium, -o (Duno *CP*). *cf. ibid.* 6. PROCOP. de aedif. 4, 11 p. 148, 4 H. Διμώ.

Dimerice *v.* Dimuri *p. 153, 16.*

Dimetrius *pro* Demetrius *v. p. 99, 45 et* MARTYROL. Hier. 11 Kal. Dec. *Ept.* (Dimitri *Wiss.*) *al.*

Dimidia aqua. PLIN. nat. 31, 9 frigida ... in Stabiano *aqua est* quae -a vocatur (calculosis mederi *dicitur*).

? **Dimilus** *cogn. vir., cf.* Demelus. CORP. II 2239 (*Cordubae, periit*) L. Persius -us (Diphilus *coni. Hübner*).

? **Dimionus** *nom. vir.* CORP. XIII 10010, 2858 (*in vasc. Gall.*) Dimion(i) o(ff.) (*sic solvendum videtur, sed cf. ibid.* of. Miono). *corrupt. pro* Damonus? *(Holder). cf. etiam* Demioncus.

Dimirice *v.* Dimuri. **1. Dimis** *nom. geogr. v.* Dym(a)e.

2. Dimis *nom. vir.* CORP. XIII 10010, 3179 (*in vasc. Gall.*) -is fe(cit).

Dimitrio *v.* Demetrium *p. 95, 84.*

Dimitrius *v.* Demetrius *p. 96, 6 sqq.*

Dimius *nom. gent. Marsic., ut videtur.* CORP. I² 393 C. Dimi(os).

Diniza *v.* Cymiza.

Dimmia⟨...⟩ *nom. inc.* CORP. XIII 3664.

Dimn(...) *cogn. vir.* INSCR. Notiz. degli scavi 1911 p. 397 (*Romae*) ⟨...⟩ Vsinius (mul.) l. Dimn. C. Herennius (mul.) l. Dimn. *sed in tit. gem.* (*ut videtur*) CORP. VI 33154 (*ex Bull. comun. 1880 p. 72 n. 346*) L. Vsinius (mul.) l. Dinn. C. Herennius (mul.) l. Dinn. *v. etiam* Dymnus.

Dimnus *v.* Dymnus. **Dimofus** *v.* Demophoon *p. 104, 15.*

1. Dimon *opp. Moab v.* Dibon *p. 139, 2 sqq.*

2. Dimon *opp. Moes. inf. v.* Dimenses *supra l. 54.*

Dimona, דִּימוֹנָה, *civitas in tribu Iuda; cf.* Dibon *p. 139, 21 et*

[Siewert]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Encycl. bibl. s. Dimonah. VVLG. Ios. 15, 22 -a (*'Ρεγμά LXX cod. Vat.* [*inde fort.* ITALA Lugd. Erima], *Διμωνά, Δειμωνά, Κιδημωνά al.*). HIER. sit. et nom. p. 115, 32 -a in tribu Iuda (EVSEB. p. 250, 63 *Δειμωνά. φυλῆς 'Ιούδα*). nom. hebr. p. 26, 26 -a satis numerans vel sublimitas.

Dimos *i. q. Δεῖμος* SERV. georg. 3, 91; *cf. Waser, PW. IV 2385 et suppl. I p. 339 s. v.* Deimos, *v. etiam* Dimus.

Dimotelis *v.* Demoteles *p. 106, 41.* **Dimum** *v.* Dimenses.

Dimuri *pop. Indiae; cf. Tomaschek, PW. V 649, 50.* PLIN. nat 6, 77 accolunt Indum, adverso eo scandente demonstratione ... Gallitalutae, -i, Megari *eqs.* EXPOS. mundi 10 gens, quae vocatur Emer, ... vivens sine imperio transigit legaliter *eqs.* *inde* **Dimiricē** *i. q. paeninsula Dekhan* (*Dachinabades*). RAVENN. p. 14, 3 post terga Indiae, quae dicitur -e Evila (p. 14, 19 trans Indorum -am [*A*, -um *B*] Evilat patriam intransmeabilem ab hominum itinere. p. 21, 5 in extremo oriente, id est post terga intransmeabilis eremi Indiae -ae [Dimerice *A*, Danierice *B*] Evilat. p. 40, 6). p. 40, 8 in ... India -a (p. 44, 4. 45, 14. 114, 7 Guid. p. 547, 2). p. 415, 6 a parte primae orientis Indiae -ae Evilat (p. 415, 10. 12. 16. 418, 12). TAB. Peut. 12, 4 Damirice *et* Scytia Dymirice. *cf. ἡ Λιμυρική*: ANON. periplus maris Erythraei 53 (Geogr. graec. min. I p. 296) *al.* PTOL. 1, 7, 6. 7, 1, 8. 85.

Dimus *cogn. vir., cf.* Dimos. CORP. VI 10564 (*in columb.*) P. Acuvili -i.

1. Dina (Dyna *scribitur in codd. saec. VI/VII, v. infra l. 33. 43*), דִּינָה, *Δείνα vel Δεῖνα, filia Iacob et Leah; cf. Encycl. bibl. I p. 1101 s. v. Dinah.* VVLG. gen. 30, 21 *Lia* peperit filiam, nomine -am (ITALA Lugd. *et* Hier. quaest. hebr. in gen. p. 47, 5 vocavit nomen eius -a [*ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτῆς Δεῖνα*]. *cf.* LIB. iubil. 28, 23 -am). 34, 1. 25 duo filii Iacob, Simeon et Levi fratres -ae. 34, 26. 46, 15 filii Liae quos genuit in Mesopotamia Syriae, cum -a filia sua (ITALA Lugd. [*ex LXX*] filii Liae quos peperit ex Iacob in Mesopotamiam Syriae, et Dynam [*Δείναν*] filiam eius) IOS. ant. 1, 308 (CASSIOD. Ios. antiq. 1 p. 28 Bas.). 1, 337 *sq.* ITIN. Anton. Aug. p. 588, 1 Sechim ... inde rapta est et -a filia Iacob a filiis Amorreorum (ITIN. Burdig. p. 588). HIER. praef. Vulg. gen. cap. 42 filia Iacob et Liae -a vim passa est a filio regis regionis illius, Sychem nomine, filio Emor Hevei. epist. 22, 25, 2 -a egressa corrumpitur. SVLP. SEV. chron. 1, 9, 3. 1, 10, 2 CYPR. GALL. gen. 971. 1071 ORIENT. comm. 1, 355 PS. ORIG. tract. 6 p. 61, 10 *sqq.* 30, 2 rapuerunt -am filiam Iacob ... et ipsa adulescens erat filia duodecim annorum. 30, 3. 4. 12 (Dine *dat. cod.*). 30, 24. 33, 22 -a filia Liae, singularis filia Iacob. LIB. geneal. chron. I p. 175, 311ᵇ (*cod. T saec. VII*) Iacob genuit filios XII et Dynam sororem eorum *eqs.* p. 175, 317. 176, 339 (*codd. L saec. VIII, G saec. IX*) et -e filii non sunt nati. ISID. in gen. 28 ZONAR. 1, 7, 8. *de etymologia*: HIER. nom. hebr. p. 5, 8 -a iudicium istud. quaest. hebr. in gen. p. 47, 5 transfertur in causam, quam significantius Graeci *δίκην* vocant. iurgii enim in Sicimis causa extitit (*hunc locum abbreviat* ISID. orig. 7, 6, 38). tract. in psalm. I p. 236, 25 beatus Iacob unam habet filiam nomine -am, quod interpretatur causa, iurgium, rixa *eqs.* *inde nom. mul. christ.*: INSCR. de Rossi, Roma sotterranea III p. 375 (tab. XXVIII 45) d(o)mine coiugi Dine (bene *coni. Plasberg*) merenti ⟨Ian⟩uarius Idiniti co(m)pari sue fec⟨it⟩.

2. Dina *nom. geogr. v.* 1. Dia *p. 122, 17 et* Dinia *p. 155, 49.*

3. Dina *fluvius Daniae.* RAVENN. p. 212, 15 Dani qui iuxta -a fluvium stant. *sed* p. 202, 9 per ... Daniam plurima transeunt flumina, inter cetera quae dicitur Lina, quae in Oceano ingreditur.

4. Dina *cogn. vir. (orig. thrac.?); cf.* Dines, Dinis, Dinius, Dinnius, 2. Dinus *et W. Schulze, Eigennamen p. 31, 4.* CORP. III 14316 (*in Dalmatia*) Sex. Oppio Dinae patr⟨i⟩.

Dinacium *nom. serv. v.* Pinacium.

Dinae *v.* Clides *Onom. II p. 493, 84.* **Dinaea** *v.* 1. Dinaeus.

?**Dinaeī**, דִּינָיֵא (*def. pl.* דִּינָיֵא) *pop. ab Assyriis in Palaestinam transportatus (nisi est appell. aram. pro* iudices [דִּינַיָּא, *pers.* dātābhar]; *cf. Encycl. bibl. I s. v.* Dinaites). VVLG. I Esdr. 4, 9 -i (Dinai *craso i Amiat.*; *Δειναῖοι, Διναῖοι, κριταί LXX*).

1. Dinaeus, -a *nom. gent.; cf.* Tineus *sim. et W. Schulze, Eigennamen p. 374.* CIC. Cluent. 21 Larinas quaedam fuit -a, socrus Oppianici, quae filios habuit M. et N. Aurios et Cn. Magium et filiam Magiam nuptam Oppianico *eqs.* 33. 40. 41 (*cf. Münzer, PW. V 650*).

2. Dinaeus *nom. serv. et cogn. lib.* (*Διναῖος*). CORP. VI 5034 Q. Tresius -us. 23410 N. Ogulnius N. l. -us. **Dinaeus** *pater Eleasari latronis*: CASSIOD. Ios. antiq. 20 p. 580 Bas. Eleazarum -i (*'Ελεάζαρον τὸν τοῦ Δειναίου*). p. 584 Eleazarum -i filium (*τὸν Διναίου παῖδα*).

Dinamius *v.* Dynamius.

?**Dinap.** INSCR. christ. Leblant 609, 48.

1. Dīnarchus, *Δείναρχος nom. vir. graec. et cogn. vir.* **1** *unus ex decem oratoribus Atticis; cf. Thalheim, PW. IV 2386, 46.* CIC. de orat. 2, 94 hi, qui se ad causas contulerunt, ut Demosthenes, Hyperides, Lycurgus, Aeschines, -us aliique complures. Brut. 36 huic (*Lysiae*) Hyperides proxumus et Aeschines fuit et Lycurgus et -us *eqs.* RVT. LVP. 1, 14 (Diarchi, Diarchae *codd.*). 2, 16 uti fecit -us, cum ipse de se diceret *eqs.* 2, 20 (Timachi, Thimachi *codd.*). AMM. 30, 4, 5 Hyperides et Aeschines et Andocides et -us *eqs.* PRISC. gramm. III 293, 6 *Δείναρχος* (*Δίναρχος VR*) *ἐν τῷ κατὰ Πολυεύκτου.* 346, 14 *Δείναρχος* (*Δίναρχος VRM*) *κατὰ Τιμάρχου.* **2** *Aetolus.* LIV. 43, 22, 4 (*a. 169*) -us, praefectus equitum gentis Aetolorum. 43, 22, 7. **3** *poeta; cf. Bethe, PW. IV 2388, 41.* HIER. chron. a. Abr. 718 quidam his temporibus vindicant gesta Liberi patris et ea quae de Indis Lycurgo Acteone et Pentheo memorantur. quomodo adversum Persem consistens occidatur in proelio, ait -us (Dinarcus *F*) poeta non rhetor. **4** *cogn. Rom.*: CORP. VIII 2730 (*Lambaesi*) M. Aemilio Macro Din⟨ar⟩cho M. Aemili Macri leg. Aug. pr. pr. filio. 4228 (*in prov. Numidia*) M. Aemilio -o M. Aemili Macri leg. Aug. pr. pr. (*a. 172—175*) c(larissimi) v(iri) filio.

?**Dinaris** *nom. martyr.* MARTYROL. Hier. 9 Kal. Mart.

?**Dinastus** *nom. vir.* MAR. MERC. Nest. Eph. synod. p. 893ᴮ Migne = p. 212 Bal. (*a. 431*) -us episcopus Nicopoleos Epiricus (Mansi 5, 529ᴰ *et* 587ᴮ Donatus. 5, 612ᶜ. 650. 686 Dynatus, *q. cf.*).

Dincen(ius)? *nom. vir., cf.* Dicenius. CORP. III 5128 (*in Norico*) Vitorinus ano(rum) L. Dincen. ano(rum) LXXX.

Dindarī *pop. Dalm.; cf. Patsch, PW. V 650.* PLIN. nat. 3, 143 M. Varro LXXXVIIII civitates eo (*Naronam*) ventitasse auctor est; nunc ... noscuntur ... -i *decuriis* XXXIII. PTOL. 2, 16, 5 *κατέχουσι δὲ τὴν ἐπαρχίαν ἐχόμενοι μὲν τῆς 'Ιστρίας ... ὑπὲρ ... τοὺς Δερριόπας Δίνδαροι* (*sic X, Δινδάριοι cett.*), *ὑπὲρ οὓς Διτίωνες.* INSCR. Revue archéol. 16 (1910) p. 465, 216 (*in Dalmatia*) P. A⟨elius ...⟩ pri⟨nceps civ ...⟩ Dinda⟨rorum ...⟩.

inde nom. vir. **Dindarius** CORP. III 10189, 16 (*in anulo plumbeo*) -i vivas et invidis ment(u)la(m).

Dindia *v.* Dindius. **Dindimene** *v.* Dindymene *p. 155, 13.*

Dindimus *rex Bragmanorum, gentis Indiae.* PS. ALEX. c. Dind. coll. p. 169, 2 Alexandri Magni, regis Macedonum, et -i, regis Bragmanorum, de philosophia per litteras facta collatio. p. 169, 11 -e (*voc.; item* p. 185, 2). p. 170, 12. 182, 18. 183, 4. 5.

Dindindius *v.* Dindius *l. 38.*

Dindius, -a *nom. gent. Praenestin., ut videtur; cf.* Tintenius, Tintinius *sim.* (*W. Schulze, Eigennamen p. 243*). CORP. I² 561 (*in cista Ficoronia; Praeneste*) -a Macolnia fileai dedit. 145 (= XIV 3117) C. Dindi(os). 146 (= XIV 3118) Cn. Dindi(os) Cn. f. 147 (= XIV 3119) Gn. D[ind]indi(os) Aris⟨i⟩ f(ilius). 148 (= XIV 3120) L. Dindio(s) L. f. 2456 -a Plauti C(ai) ux(or). 1447 (= XIV 2875) Artemo Dind(i) Q(uinti) s(ervus) Apoli⟨naris⟩. 1449 (= XIV 2877) lam dant, mag. coeravere ... P. -us P. l. Davos Calidus. 1477 L. -o(s) (*vel dat.* -o). XIV 2964 II 9 C. -us Cn. Egnatius aed. (*ibid.* 16) 2983. VI 1058 IV 125 (*a. 210*) L. -ius Ianuarius *vigil.* V 1137 (*Aquileiae*) Caesilia Q. l. Cinnamis -ae Lauridi delicatae suai ann. natai XXIV. 1190 L. -us Iustae lib. Onesimus v(ivus) f(ecit) sibi et Liberali f(ilio). -ae Asiae coniug(i) (*idem* 8255). suppl. ital. 238 C. -i(us) Familiaris sibi et suis. C. -o C. l. Claro. 1204 C. -o Zenonis lib. Ianuario. III 5223 (*Celeiae in Norico*) L. -us Respectus (centurio) leg(ionis) XIII Geminae. P. -us Speratus (centurio) leg(ionis) XIII Geminae. P. -us Speratus (centurio) spec(u)latorum Aug. 10782 (*in Pann. sup. prope Emonam*) C. -o Blando ... C. -o Blando f(ilio). 8196 (*in Moes. sup.*) T. -us ⟨...⟩ cornicula⟨rius⟩ leg(ionis) VII Cl(audiae) *eqs.*

Dindyma *v.* Dindymus. **Dindymēnē** *v.* 1. Dindymus.

Dindymis *nom. prisc. oppidi Cyzici.* PLIN. nat. 5, 142 -is (*sic coni. Barbarus*; Dydimis *DFE*, Didymis *Ra*). *v.* 1. Dindymus *l. 66.*

Dindymon *v.* 1. Dindymus *l. 70.*

1. Dindymus, -um (-on), *Δίνδυμος, -ον adiectivum Asiae minori proprium. gen.* -ci *l. 69.* *scribitur in codd. (inde a saec. VIII/IX), quoad vidi, praeter* Dindy-: Dindi- (*saepe,* Tindi- *semel*), Dyndi-, Dyndy-, *etiam* Dimdi-, Dinda-, Dynda-, Dindo-, Dundu- *et* Didy-, Didi-, Dydy-, Dydi-, Didu-, Digdi-, Disidi-. *sed v. l. 82. p. 155, 18. 22 et* INSCR. graec. XII 3, 189. **I** *montes quidam (quos separatim enumerare nolui); cf. Bürchner-Ruge, PW. V 625, 46.* PLIN. nat. 5, 142 oppidum Milesiorum Cyzicum, ante vocitatum Arctonnesus et Dolionis et Dindymis (*v. l. 56*), cuius a vertice mons -us (*sic Barbarus,* Dydim-, Didim- *codd.*). SCHOL. Stat. Theb. 12, 224 *infra l. 81.* *absolute ponitur*: **a** *sing.*: CATVLL. 35, 14 -i dominam. 63, 91 dea Cybele, dea domina -ei. PROP. 3, 22, 3 -us et sacra fabricata e vite Cybelle. *nota formam Graecam* -on (*cf.* STRABO 12 p. 567 *ὄρος ... τὸ Δίνδυμον, ἀφ' οὗ ἡ Δινδυμήνη et al. saepe*): Ov. fast. 4, 249 (*acc.*) STAT. silv. 1, 1, 10 (*nom.*) SIDON. carm. 9, 118 (*nom.*). **b** *plur.* (*cf.* PRISC. gramm. II 176 *sunt quaedam* intellectu singularia, voce pluralia, ut ... -a): VERG. Aen. 9, 615 alta -a, ubi assuetis biforem dat tibia cantum (SERV. montes matris deum. *cf.* SERV. auct. *et* SCHOL. Stat. Theb. 12, 224). 10, 252 alma parens Idaea deum, cui -a cordi *eqs.* (SERV. mons Phrygiae). Ov. met. 2, 223. fast. 4, 234 -a summa. COLVM. 10, 220 -a casta Cybeles (*sic SA*). VAL. FL. 3, 20 -a sanguineis famulum bacchata lacertis. 3, 232 motis ululantia -a sacris (CLAVD. rapt. Pros. 2, 269 sanguineis ululantia -a Gallis). STAT. Theb. 12, 225 nocte velut Phrygia cum lamentata resultant -a (SCHOL. sacra Matris nocte a Phrygibus colebantur in monte -o). CORP. VI 10098 (= CARM. epigr. 1110, *saec. I*) tacita -a nocte silent. VIB. SEQ. geogr. p. 155, 24 -a Phrygiae. AMM. 22, 8, 5 Cyzicum et -a, religiosa Matris Magnae de-

[*Sigwart*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

lubra. CLAVD. 20, 173 totaque summissis fleverunt -a silvis. 20, 262 -a fundunt Sangarium (*cf.* STRABO 12 p. 567). SIDON. carm. 9, 205 *infra l. 7.* GLOSS. IV 410, 5 mons Phrygiae. V 287, 16 tertia pars montis Idaei. **II** *sacra sim. Matris Magnae*: **a** -a *sc. sacra*: SIL. 17, 20 semivirique chori, gemino qui -a monte casta colunt. MIN. FEL. 22, 4 Cybelae -a pudet dicere. . . . haec iam non sunt sacra, tormenta sunt. SIDON. carm. 9, 205 (*nisi est mons*). 11, 121 Sigeis specubus qui -a ludit iam sectus recalet Corybas *eqs.* GLOSS. (τὰ) Μεγαλήσια. mysteria. sacra, mysteria. **b** cantica: AVSON. 418, 16 -a Gargarico respondent cantica ludo. *vix huc pertinet*: INSCR. christ. Rossi II p. 151, 26, 5 *et* p. 156, 6, 3 aurea gemmatis resonant haec -a (dindima *traditur* [*i. q.* penetralia, *cf. adn. p. 156*]), templi. *inde deriv.* **Dindymēnē**, Δινδυμήνη *i. q.* Cybele *vel* Mater Magna; *cf. Jessen, PW. V 651, 23.* *gen.* -ae *semel*, -es *bis*, *acc.* -em. CATVLL. 63, 13 agite ite ad alta, Gallae, Cybeles nemora simul, simul ite, -ae dominae vaga pecora. HOR. carm. 1, 16, 5 (SCHOL. -em a monte matrem deum dicit). MART. 8, 81, 1 non per mystica sacra -es ... iurat Gellia. ARNOB. nat. 4, 35 illa Pessinuntia -e. CORP. VI 1779 d (= CARM. epigr. 111), 26 tu -es Atteosqu⟨e⟩ antistitem teletis honoras taureis consors pius.

2. Dindymus, -a *nom. serv.* 1 *de cinaedis*: MART. 5, 83, 2. 6, 39, 21 spado Coresus -usque (11, 81, 1). 11, 6, 11. 12, 75, 4 mollis -us est, sed esse non vult. 2 *femina*: CORP. IV 4101 -a. Antenor.

Dine *v.* 1. Dia *p. 122, 17.*

Dines, -ntis *nom. vir. thrac.*; *cf.* Dina, Dinis, Dinius, Dinnius, Dinus *et W. Schulze, Eigennamen p. 31, 4* CORP. XIV 3623 (*Tibure*) Sep(timius) -es (*ibid.* Aur. Disza ... n(atione) Trax). X 3590 (*Miseni*) C. Iuli Pudentis mani(pularis) lib(urna) Libertate qui -es Sautis na-t(ione) Bessus. III 13044 (*in Dalmatia*) Val(erio) -enti v(iro) e(gregio). 14507 ant. b 38 M. Aur(elius) -es Trim(ontio). INSCR. Revue archéol. 16 (1911) p. 507, 168 -es Celsi

Dineus *v.* Dinaeus.

1. Dīnia (*cf.* Dinias) *nom. vir. gr.*, Δεινίας; *cf. K. Schmidt, Hermes 37 (1902) p. 186.* PLAVT. Asin. 866 -am (-an *BD*). CORP. VI 18418 Flaviae Rufinae et Fl. Proclo et Fl. Dinias (*errore pro* -ae?) filis suis.

2. Dinia *opp. ligur.* (*hodie* Digne; *cf. Gröhler, franz. Ortsnamen I 320); cf. Ihm, PW. V 653.* -í- *l. 44.* PLIN. nat. 3, 37 adiecit formulae *provinciae Narbonensis* Galba imperator ex Inalpinis Avanticos et Bodionticos, quorum oppidum -a. PTOL. 2, 10, 8 Οὐοκοντίων δὲ καὶ Μημίνων ἀνατολικώτεροι Σέντιοι, ὧν πόλις Δίνια (Δεινία, Δινία *codd.*). NOT. Gall. 17, 3 *infra l. 47.* CORP. XII 6037 a (*Narbone*) Q. Iulio C. f. Volt(inia) Barbaro aedili col(onia) -a Lub⟨...⟩. XIII 7847 (*in Germania inferiore*). VII 122 Q. Iuli Severi *domo* -a veterani leg. II Aug. III 13481 (*in Pann. sup.*) M. Anicius M. (f.) Cla(udia) Censor *domo* Dínia mil(es) leg. XV Ap(ollinaris) c(enturia) Bagienni. CONC. Agath. a. 506 Mansi 8, 337ᶜ Pentadius episcopus de -a. *pop.* **Diniēnsēs**: NOT. Gall. 17, 3 chron. I p. 611 provincia Alpium Maritimarum ... civitas -ium (*sic plerique codd.*, Den-, Dim-, Dinn- *al. ceteri codd.*). *ibid.* id est Dina (*sic plerique*, Diva, Dinia, Dino, Dia *cett.*). *adi.* **Diniēnsis**: CONC. Aurel. a. 549 p. 110, 14 Hilarius episcopus ecclesiae -is (*idem* CONC. Arelat. a. 554 p. 119, 24). CONC. Paris. a. 573 p. 149, 29 Heraclius ... episcopus eclesiae -is (*idem* CONC. Matisc. a. 583 p. 160, 39. [p. 161, 26 Eraclius episcopus ecclesiae Diensis]. CONC. Matisc. a. 585 p. 172, 25). CONC. Cabil. a. 639—654 p. 212, 20 Agapium ... et Bobone -is urbis episcopos.

Diniae *v.* Dyniae.

Dīniarchus *nom. vir. graec. a Plauto fictus*, *Δεινίαρχος; *cf. K. Schmidt, Hermes 37 (1902) 366.* *in codd. etiam* Diniarcus, Dimarchus, Dimarcus, Dinarchus, Dinarcus. PLAVT. Truc. 122 -usne illic est? 158 Din⟨i⟩arche (*voc.*, *item* 194. 206. 356). 588. 825. 857 -i puerum.

Dīnias (*cf.* 1. Dinia) *pictor antiquissimus Graecorum*, Δεινιας; *cf. O. Rossbach, PW. IV 2390, 39.* PLIN. nat. 35, 56 eos . . . , qui monochromatis pinxerint, quorum aetas non traditur, aliquanto ante *Romulum* fuisse, Hygiaenontem, -an (*B*, Dianian *VR*), Charmadan *eqs.*

Dinibales *nom. vir.* CORP. IV 1397 (*graphio inscr.*).

Diniēnsis, -es *v.* Dinia.

Diniflus *episcopus Turonensis.* GREG. TVR. Franc. 3 (index) de episcopatu -i (*sic et* -io *codd.*). 3, 2 Licinio autem urbis Turonicae defuncto episcopo, -us cathedram pontificalem ascendit. 3, 17 -o episcopo apud Toronus dicedente. 10, 31 p. 446, 22 undecimus -us episcopus, et ipse ex Burgundia veniens qui *eqs.*

Diniguttia *v.* Dinogetia.

Dinillenius *nom. gent.*; *cf. etr.* tinś, *lat.* Tintorius, Tintirius *sim.* (*W. Schulze, Eigennamen p. 159*). CORP. XI 6257 (*Fani Fortunae*) loc. sepulturae C. -i Valentis.

Dinis (*cf.* Dina, Dines, Dinius, Dinnius, Dinus *et W. Schulze, Eigennamen p. 31, 4*) *dux Thracum*; *cf. Stein, PW. V 653, 68.* TAC. ann. 4, 50 (*a. 26*) e ducibus -is.

Dinitius *nom. vir.* INSCR. Jahreshefte d. österr. arch. Instituts VI 1903 Beibl. p. 52 (*in tegula, saec. III*) leg(io) IIII Fl(avia) s(ub) -o p(rae)p(osito).

1. saltus praediaque **Dinium** TAB. aliment. Vel. (Corp. XI 1147) 6, 68

2. Dinium *v.* Dianium *p. 136, 45.*

Dinius *nom. gent.*, *cf.* Dinnius *et W. Schulze, Eigennamen p. 423.* CORP. X 185 (*Potentiae, periit*) Q. -us Vemes et Clodia Amicissime mater et pater Q. -o Amicissimo filio.

Dinn(...) *v.* Dimn(...).

Dinnius, -a *nom. gent.*; *cf.* Dinius *et* Dina, Dines, Dinis, Dinus. CORP. VI 3164 C. Dinn⟨iu⟩s Valens (*idem* X 3573 [*Miseni*] C. -o Valenti veter(ano) class(is) pr(aetoriae) Mis(enensis) natione Bessus -us Calocaerus et -a Valentina fili). X 2081 (*Puteolis*) -us Potens. 3572 (*Miseni*) T. -i Celeris (centurionis triere) Vesta nat(ione) Corso. XII 4766 (*Narbone*) A. Din⟨...⟩. III 14412⁴ (*in Moesia inferiore*) Fla(vio) -o pr(a)ef(ecto) vehi(culorum).

Dīnō *una ex Phorcidibus*, Δεινώ; *cf. Waser, PW. IV 2390, 44 sub* Deino. HYG. fab. praef. p. 11, 2 ex Phorco et Ceto Phorcides: Pemphredo Enyo Chersis. pro hac ultima -o alii ponunt.

Dīnocharēs *architectus saec. III a. Chr.*, *Δεινοχάρης; *cf. Fabricius, PW. IV 2390, 53 sub* Deinochares. *errore pro* Dinocrates *ponitur infra l. 41 sq.* AVSON. Mos. 312 conditor ... Ptolomaidos aulae -es, quadro cui in fastigia cono surgit et ipsa suas consumit pyramis umbras, iussus ob incesti qui quondam foedus amoris Arsinoen Pharii suspendit in aëre templi *eqs.* *idem sine dubio*: PLIN. nat. 34, 148 magnete lapide architectus Timochares (Timohares *V*, Timocrates *a*) Alexandriae Arsinoes templum concamarare incohaverat, ut in eo simulacrum e ferro pendere aëre videretur. intercessit ipsius mors et Ptolemaei regis qui id sorori suae iusserat fieri.

Dīnocratēs *nom. vir. gr.*, Δεινοκράτης. 1 *praefectus Philippi III. regis Macedonum*: LIV. 33, 18, 6 (*a. 197*) -es regius praefectus. 33, 18, 9. 18. 21. 2 *Messenius saec. II a. Chr.*; *cf. Judeich, PW. IV 2392, 5.* POLYB. 23, 5, 1—18. 23, 16, 3. LIV. 39, 49, 12 (*a. 183 a. Chr.*) *Philopoemenem* raptim ex oculis hominum abstraxerunt dicente praetore -e *eqs.* 3 *architectus Alexandri Magni*; *cf. Fabricius, PW. IV 2392, 43.* *errore* Dinochares *appellatur infra l. 41. 42.* VITR. 2 praef. 1 -es architectus cogitationibus et sollertia fretus, cum Alexander rerum potiretur, profectus est e Macedonia ad exercitum regiae cupidus commendationis. is *eqs.* 2 praef. 2 *Alexander* interrogavit . . . , quis esset. at ille: '-es', inquit, 'architectus Macedo, qui ad te cogitationes et formas affero dignas tuae claritati. namque Athon montem formavi in statuae virilis figuram' *eqs.* 2 praef. 3. 4 ex eo -es ab rege non discessit et in Aegyptum est eum persecutus. ... *Alexander* iussit eum suo nomine civitatem Alexandriam constituere. PLIN. nat. 5, 62 metatus est eam (*Alexandriam*) Dinochares (*sic DE*, Dinocares *Fa*, Dinocaros *R*, Dinocrates *z*) architectus pluribus modis memorabili ingenio. 7, 125 Dinochares (*sic FR*, Dinocares *a*). SOL. 32, 41. 40, 5 *templum Dianae* cum postmodum ad cultum augustiorem Ephesii reformarent, faber operi -es praefuit: quem -em Alexandri iussu Alexandriam in Aegypto metatum supra exposuimus. IVL. VAL. 1, 25 Cleomenes de Naucrato et -es Rhodius. AMM. 22, 16, 7 (*cf.* VAL. MAX. 1, 4 ext. 1 Par.). 4 *frater defunctus sanctae Perpetuae, quae cum precibus suis poena liberavit.* PASS. Perp. 7, 1. 4. 5 (*Perpetua loquitur*) hic -es fuerat frater meus carnalis, annorum septem, qui per infirmitatem facie cancerata male obiit. 7, 7. 8, 1. 3 VINC. VICTOR apud Aug. anim. 2, 12, 16. 3, 13, 19. AVG. anim. 1, 10, 12 de fratre autem sanctae Perpetuae -e nec scriptura ipsa canonica est nec illa sic scripsit vel quicumque illud scripsit, ut illum puerum, qui septennis mortuus fuit, sine baptismo diceret fuisse defunctum, pro quo illa imminente martyrio creditur exaudita, ut a poenis transferretur ad requiem. 2, 10, 14. 2, 12, 16. 3, 9, 12. 4, 18, 27.

Dinogessia *v. voc. seq.*

Dinogetia *statio et castellum Moesiae inferioris*; *cf. Patsch, PW. V 654, 12.* PTOL. 3, 8, 2 (ἡ Δακία περιορίζεται) ἀπὸ ... ἀνατολῶν τῷ τε ἐντεῦθεν Ἴστρῳ ποταμῷ μέχρι τῆς κατὰ Δινογέτειαν πόλιν ἐπιστροφῆς . . καὶ ἔτι τῷ Ἱεράσῳ ποταμῷ, ὃς κατὰ Δινογέτειαν ἐκτραπεὶς ἀπὸ τοῦ Ἴστρου πρὸς ἄρκτους καὶ ἀνατολὰς φέρεται, μέχρι τῆς εἰρημένης τοῦ Τύρα ποταμοῦ ἐπιστροφῆς. 3, 10, 1. 5. ITIN. Anton. Aug. p. 225, 5 Diniguttia (Dimiguttia, Dinigutta, Dinigutia, Dimigutia, Dimiguitia, Dignigutia, Tuniguttia, Domiguttia *var. lect.*). RAVENN. p. 178, 17 Dinogessia. NOT. dign. or. 39, 24 milites Scythici, Dirigothia. MARTYROL. Hier. prid. Id. Mai. *Bern.* Denegothie. *Ept.* Denecutiae. Id. Mai. *Bern.* Digni Cotthie. *Ept.* digni chottiae. *Wiss.* digni choti tidię (chottiae *s*, chor/// *C*, chotiliae *L*, cotitiae *V*). Kal. Oct. *Bern.* Denegotie (*ibid.* Digne Gottiae *et* it. Digne Cotie. it. Cotie). *Ept.* Denegotiae (*ibid.* pigrae cotiae *et* item dignae). *Wiss.* denegothię (*ibid.* dignę gotthię *et* item dignae).

Dīnomachē *nom. mul. gr.*, Δεινομάχη. *mater Alcibiadis*: PERS. 4, 20 '-es ego sum' suffla, 'sum candidus' (SCHOL. *ad l.* suffla, inquit poeta, id est extende te et intumesce nobilitate, quod Cliniae et -es filius sis. quorum Alcibiades filius traditur fuisse). *canis Actaeonis*: HYG. fab. 181 p. 37, 17.

Dīnomachus *philosophus graecus*, Δεινόμαχος; *cf. v. Arnim, PW. IV 2394, 3.* CIC. fin. 5, 21 aut voluptas adiungi potest ad honestatem, ut Calliphonti -oque placuit, aut doloris vacuitas, ut Diodoro *eqs* Tusc. 5, 85 off. 3, 119 LACT. inst. 3, 7, 7. epit. 28, 7 -us et Callipho honestam voluptatem probaverunt *eqs.* AVG. c. Iul. 4, 15, 76. 6, 16, 50

[Sigwart]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Dīnomedes *v. l.* 4.

Dīnomenēs *nom. vir. gr., Δεινομένης.* 1 *fictor graecus; cf. C. Robert, PW. IV 2394, 53.* PLIN. nat. 34, 50 LXXXXV olympiade floruere Naucydes, -es (*sic B a,* Dinomedes *R V*), Canachus, Patroclus. 34, 76 -es Protesilaum et Pythodemum luctatorem *fecit. v. etiam* Dinon 2. 2 *Syracusanus, Hieronymi regis custos et proditor; cf. Niese, PW. IV 2394, 37.* LIV. 24, 7, 4 (*a. 215 a. Chr.*) uni ex eis (*sc. coniuratis*) — -i fuit nomen —, quia custos corporis erat, partes datae sunt, ut, cum appropinquaret ianuae rex, per causam aliquam in angustiis sustineret ab tergo agmen. 24, 7, 5. 6. 24, 23, 2 (*a. 214 a. Chr.*) *Syracusani* duos etiam absentes, Sopatrum ac -em, *praetores* fecerunt. 24, 30, 5 duces *exercitus* — erant autem Sosis ac -es.

Dinomogetimarus *cogn. Martis; cf. Ihm, PW. V 654, 33.* CORP. XII 4218 (*in Gallia Narbonensi*) Divannoni -o Martib(us).

Dīnōn *nom. vir. gr., Δίνων et Δείνων. in codd. saepe cum* Dion *confunditur.* 1 *Colophonius, qui Persica scripsit, Δίνων; cf. Schwartz, PW. V 654.* CIC. div. 1, 46 quid ego, quae magi Cyro illi principi interpretati sint, ex -is Persicis libris proferam? nam *eqs.* NEP. Con. 5, 4 -on historicus, cui nos plurimum de Persicis rebus credimus, effugisse *Cononem* scripsit *eqs.* PLIN. nat. 1, 12. 13. 14 ind. auctor. -e Colophonio (1, 15. 18 ind. auctor.). 10, 136 -on, Clitarchi celebrati auctoris pater. 2 PLIN. nat. 34, 50 Polyclitus discipulos habuit ... Phrynonem, -em (*VR, om. B, del. Urlichs; de* Dinomene *cogitat C. Robert, PW. IV 2395, 39*). 3 *Rhodius, Persei regis amicus, Δείνων; cf. Willrich, PW. IV 2395, 35.* POLYB. 27, 7, 4 *οἱ ... περὶ τὸν Δείνωνα καὶ Πολυάρατον.* 27, 7, 8. 27, 14, 2. 28, 2, 3. 28, 17, 14. 29, 11, 2. 30, 6, 1. 30, 8, 7. 30, 9, 1. 20. LIV. 44, 23, 10 (*a. 168 a. Chr.*) -e et Polyarato, principibus civitatis eius (*sc. Rhodi*). 44, 29, 7 -i ac Polyarato, qui Persei partium erant. 45, 22, 9.

? **Dinovianus** *cogn. vir* CORP. XIV 3333 (*Praeneste, periit*) Cl. -i (Clodi Noviani *suspicatur Dessau*).

Dintzic *rex Hunnorum a. 453—469; cf. Seeck, PW. V 655.* IORD. Get. 272 rex Hunnorum -c filius Attilae. MARCELL. chron. II p. 90, 469 caput Denzicis Hunnorum regis Attilae filii Constantinopolim allatum est (CHRON. Pasch. *Δινζίχιρος υἱὸς Ἀττίλα*). *cf.* PRISC. frg. 36 (Frg. hist. Graec. ed. Müller IV p. 107) *Δεγγιζίχ.* 38 (Müller p. 108).

Dinumma *loc. ign.* COD. Theod. 11, 7, 8 (*a. 355*) dat. IV Non. Sept. -ae (*adn.: locus ... quaerendus in Raetia, quoniam aestate a. 355 eo expeditionem fecit Constantius*).

1. Dinus *unus ex equis Diomedis Thraciae regis, qui carne humana vescebantur (Δεινός?).* HYG. fab. 30 p. 64, 19.

2. Dinus *nom. vir. barb.; cf.* Dina, Dines, Dinis, Dinius, Dinnius. CORP. X 3593 (*Miseni*) C. Iulius Victor qui et Sola -i f(ilius) mil(es) ex clas(se) pr(aetoria) Misen(ensi). III 14579 (*in Moesia sup.*) ⟨...⟩inus -i ⟨f.⟩. 15196[3] (*in Pannon. sup.*) ...-i ⟨f.⟩. INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. II) 139 (= CORP. II 5765) Fu. -i. CORP. II 6257, 46 (*in vasc., non recogn.*) Q. Cis(pi) -i. INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. II) 262, 45 (= CORP. II 6349, 19; *in vasc.*) o(fficina) -i.

Dinuus *nom. vir. brit.* INSCR. christ. Brit. 3 Quenatauci ic (‘*positum ... pro* ic iacet’ *Hübner*) -i filius.

Dio *v.* Dianium *p. 136, 44 et* Dium.

Dio(n) *nom. vir. gr., Δίων.* Dzon *p. 158, 44.* [*loci dubii:* CORP. III 10183, 17. II 1922. 4967, 16. VIII 19085.] *confunditur cum* Dinone Colophonio *in parte codd. apud* PLIN. nat. 1, 12. 13 ind. auctor. *et cum* Diogene Stoico CIC. leg. 3, 13 (*v. p. 166, 59*); *v. etiam p. 158, 34.* *nominativus* -o: CORP. VI 6601. 7230. 12765. 16470. 20531? 23016. 23260. 23895. 27983 INSCR. Notiz. degli scavi 1913 p. 45, 1 CORP. IX 4361? 4702 (add. p. 685). 5604. X 5372. 6461. IV 706? XI 665. 1866? 3864? V 8320. XIII 10001, 254 (= XV 6623). II 1922? 4967, 16? 4970, 164? 6308. VIII 19085? CIC. Verr. 2, 27 *sq.* 3, 19. 20. 24 Cael. 51 VAL. MAX. 3, 8 ext. 5 *et* 4, 1 ext. 3 (diu *codd.*) FRONTO p. 115, 6 N. IVLIAN. dig. 34, 5, 13, 1 HIER. chron. a. Abr. 1663 MAR. MERC. Nest. Eph. synod. p. 893[C] Migne IORD. Get. 14. 40. *rarius in titulis, sed saepius apud scriptores* -on: *fort.* CORP. I[2] 688 = X 3785 (*nisi est* Dion(ysius), *quod potius crediderim, cf. ibid.* Agatho). VI 12974. 18039. 22719 INSCR. Notiz. degli scavi 1906 p. 430 (*Romae*) CORP. XII 5686, 308? II 4970, 522? VARRO ling. 8, 11 rust. 1, 1, 8 (*idem apud* AVG. civ. 21, 8). NEP. Dion *passim.* COLVM. 1, 1, 9 QVINT. inst. 3, 3, 8 PLIN. epist. 10, 81 AMPEL. 15, 15 CENS. 18, 11 SERV. auct. ecl. 8, 29 HIL. op. hist. frg. 3, 29 CHRONOGR. a. 354 chron. I p. 66, 296 PASS. Maximil. *passim.* CONC. Ephes. a. 431 Mansi 4, 1215[C]. 1364[E]. 5, 587[C] PS. CASSIOD. Ios. antiq. 8, 5 p. 230 *sq.* Bas. c. Ap. 1, 115. *de accusativo cf.* VARRO ling. 6, 2 *nostri Graecorum nomina declinantes dicunt Ἀρίσταρχον* Aristarchum et *Δίωνα* (Diona *F*) -nem (*sic passim apud scriptores, sed ipse* VARRO ling. 8, 41. 9, 42 *et* frg. Non. p. 56 -ona). *notatur* Dio(nis)? *p. 158, 45. 159, 16.* *interdum vide ne sit legendum* Dion(ysius); *cf. l. 66. p. 158, 45. 159, 16.* *nota: errore nominativus* Dio *videtur positus pro gen.:* CORP. VI 7230, *pro abl.:* IORD. Get. 65. **I** *nomen.* **A** *Graeci notabiliores* (*v. etiam* Diogenes *p. 166, 59*): **1** *rex mythicus Laconicae; cf. Hoefer, PW. V 834, 34.* SERV. auct. ecl. 8, 29 fabula de nucis origine talis est: -on rex Laconicae fuit *eqs.* **2** *Syracusius, amicus Platonis; cf. Niese, PW. V 834—846.* CIC. de orat. 3, 139 quis -nem Syracosium doctrinis omnibus expolivit? non Plato? atque eum idem ille non linguae solum, verum etiam animi ac virtutis magister ad liberandam patriam impulit, instruxit, armavit *eqs.* (*sim.* off. 1, 155; *cf.* NEP. Dion 2, 2 *sqq.* VAL. MAX. 4, 1 ext. 3 GELL. 3, 17, 2 APVL. apol. 10 Plat. 1, 4). Tusc. 5, 100 est praeclara epistula Platonis ad -nis propinquos *eqs.* (*agit de sobrietate*). Att. 15, 10 -nis legatio (*Dionysius -nem legationis specie relegaverat; aliter* NEP. Dion 4, 1). NEP. Dion 1 -on, Hipparini filius, Syracusanus, nobili genere natus *eqs. passim.* Timol. 2, 1. VAL. MAX. 3, 8 ext. 5 Syracusanus -o (diu *codd.*). QVINT. inst. 1, 10, 48 AMPEL. 15, 15. HIER. chron. a. Abr. 1663 -o (*om. A*, diosyracus *P*, dionisius syracussi *P*[2], dyonisius *F*) Syracusis interimitur. **3** *legatus Arsinoës II; cf. Wilcken, PW. II 1283.* IVST. 24, 2, 7. **4** *Neapolites, mathematicus; cf. Hultsch, PW. V 877, 29.* AVG. civ. 21, 8 est in Marci Varronis libris, quorum inscriptio est: de gente populi Romani ... ‘Adrastos Cyzicenos et -on Neapolites, mathematici nobiles’. CENS. 18, 11 -on. **5** *Colophonius, qui de agricultura scripsit: v. Onom. II p. 536, 41.* **6** *Pergamenus quidam, accusator Polemocratis:* CIC. Flacc. 74. **7** *Alexandrinus (academicus), qui a. 56 a. Chr. Romam venit legatus; cf. v. Arnim, PW. V 847, 43.* CIC. Cael. 23. 51 Alexandrinus -o. ac. 2, 12. VARRO ling. 8, 11 -on. **8** *philosophus ceterum ignotus:* CIC. epist. 9, 26, 1. **9** *rhetor; cf. Brzoska, PW. V 847, 65.* QVINT. inst. 3, 3, 8 -on inventionem modo et dispositionem tradidit *eqs.* **10** *philosophus aetatis Frontonianae, discipulus Musonii:* FRONTO p. 115, 6 N. **11** Cocceianus -on *Prusensis, qui etiam Χρυσόστομος appellatur; cf. W. Schmid, PW. V 848—877.* PLIN. epist. 10, 81, 1 Cocceianus -on (*sic et* 10, 82, 2; -on *tantum appellatur* 10, 81, 1. 2. 4. 6. 7. 10, 82, 2). **12** HIL. op. hist. frg. 3, 29 (*a. 347*) -on (Dianaeus *conicitur apud Migne*) episcopus a Caesarea. **13** *episcopus Thebarum Thessaliae:* CONC. Ephes. a. 431 Mansi 4, 1126[B]. 1215[C]. 1364[E]. 5, 530[B]. 587[C]. MAR. MERC. Nest. Eph. synod. p. 867[B]. 893[C] Migne. **14** *martyr Africanus:* MARTYROL. Hier. 6 Id. Mai. (*alius* 3 Id. Mart. *corrupt. videtur pro* Dionysius; *cf.* 2 Id. Mart. *et Achelis, Martyrologien p. 130*). *nota: errore pro* Dios (*Δῖος*): PS. CASSIOD. Ios. c. Ap. 1, 112 testem producam -nem, qui apud Phoenicen historias integerrimus approbatus est (*Δῖον ἄνδρα περὶ τὴν Φοινικικὴν ἱστορίαν ἀκριβῆ γεγονέναι πεπιστευμένον*). 1, 115 -on. antiq. 8, 5 p. 230 Bas. -on historiographus. p. 231. **B** *humiles, liberti, servi:* VARRO frg. Non. p. 56 -na aulopoion. GAIVS inst. 4, 37 -nis Hermaei filii. SCAEV. dig. 33, 2, 33, 2 codicillis ita scripsit: Negidium Titium -nem libertos meos *eqs.* IVLIAN. dig. 34, 5, 13, 1 fundum Seianum heres meus Attio cum -ne Maevii servo dato *eqs.* CORP. VI 16470. 19167 Eutychides -nis ⟨l.⟩. 35104 (= V 583. 2365?) -ni fecit Eutuchus fratri. IV 706? V 6215 (*Mediolani*) Dzoni. VII 1336, 413 (*in patella*) o(fficina) Dio(nis)? XII 5686, 308 (*in vasc.*) -on (*nisi est* Dion(ysius)). II 4519 (*Barcinone*) d. m. -nis Aug⟨g(ustorum)⟩ n(ostrorum) ⟨li⟩b(erti) tabul(arii) ludi Gallici et Hisp(anici). 6308 -o G. lib. (*vix* V(alerius) -o, *quod Fita vult*). 4970, 164 (*in vase*) ⟨D⟩io Albi? **C** *ignoti, qui fortasse ad II pertinent:* PAVL. dig. 50, 12, 7 ut divus Severus -ni rescripsit. REG. urb. p. 15, 11 domum -nis (dyonisii, dionysii *pars codd.*).

II *cognomen:* **1** VAL. MAX. 9, 15, 5 Cornelio Sulla rerum potiente in domum Cn. Asini -nis irrupit *quidam* ... vociferando ... se -ne esse procreatum. **2** Q. Caecilius -o Halaesinus: CIC. Verr. 2, 27 -o quidam fuit Halaesinus ... Verres ... -nem evocavit *eqs.* 2, 28. 3, 19 Halaesinus ... Dio. 3, 20 hic est -o, iudices, nunc beneficio Q. Metelli civis Romanus factus. *ibid.* Q. -nem. 3, 21. 22. 23 Q. Caecili -nis. 3, 24 PS. ASCON. Verr. p. 257, 12 St. 261, 17. **3** Cassius -o *rerum scriptor* (Cocceius *et* Cocceianus *appellatur a Byzantinis; v. Onom. II p. 518, 33*); *cf. Schwartz, PW. III 1684—1722.* *consul iterum a. 229:* CORP. VI 2998 imp. Severo Alexand(ro) III et Cassio -ne itèru(m) cos (III 3511 [*Aquinci*] imp. d(omino) n(ostro) Seve(ro) Alex(andro) et Cassi(o) -ne cos. 5587 [*Norici*]). XIII 6752 (*in Germ. sup.*) ⟨d(omino)⟩ n(ostro) Alexandro ⟨Aug. III et⟩ -ne c⟨os.⟩. 7337. 7502. III 3510 (*in Pannon. inf.*). 10580. 10997 (*in Pannon. sup.*). FRG. Vat. 266[a]. COD. Iust. 2, 3, 11 ipso A(ugusto) III et -ne II conss. 2, 11, 13. 2, 12, 11 Alexandro A(ugusto) III et -ne conss. 2, 40, 1. 3, 28, 12. 3, 38, 2. 4, 31, 4. 6. 4, 47, 1. 5, 15, 2. 5, 16, 6. 5, 21, 1. 5, 37, 8. 5, 43, 3. 5, 54, 4. 5, 61, 1. 5, 62, 10. 6, 21, 7. 6, 35, 6. 7, 45, 4. 7, 55, 1. 8, 33, 1. 8, 40, 11. *in fastis:* CHRONOGR. a. 354 chron. I p. 59, 229 Alexandro III et -ne. CONSVL. Constant. chron. I p. 227, 229 FAST. Vind. I chron. I p. 288, 334 PROSP. chron. I p. 437, 809. *auctor est Iordanis Getae:* IORD. Get. 14 -o ... celeberrimus scriptor annalium. 40 -o, qui historias eorum (*Gothorum*) annalesque Greco stilo composuit. 65 -o (*sic*) storico dicente. 150 -ne referente. **4** Cassius -o *consul a. 291; cf. Seeck, PW. III 1722, 4 et V 847, 26.* INSCR. christ. Rossi I 32 Gaio I⟨unio Tiberiano II et⟩ Cassio -ne coss. *ibid.* 18 Tiberiano et -ne conss. FRG. Vat. 315 COLL. Mos. 6, 5, 1. COD. Iust. 4, 1, 6. 5, 16, 15. 5, 31, 8. 6, 35, 9. 6, 56, 1. 7, 43, 10. 8, 47, 5. 8, 50, 6. 8. 8, 54, 4. 9, 9, 24. 9, 41, 12. 11, 36, 4 impp. Diocletianus et Maximianus A(ugusti) -ni. PAPYR. Oxyrh. IX 1205, 14 ⟨*ἐπὶ Τιβεριανοῦ τὸ β'*⟩ *κ⟨αὶ Δί⟩ωνος ὑπάτοις.* *in fastis:* CHRONOGR. a. 354 chron. I p. 60, 291. 66, 291 CONSVL. Constant. chron. I p. 230, 291 FAST. Vind. chron. I p. 290, 400 PROSP. chron. I p. 445, 945. *proconsul Africae a. 295:* PASS. Maximil. -on proconsul *saepe.* *praefectus urbis a. 296:* CHRONOGR.

[Sigwart]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

a. 354 chron. I p. 66, 296 Diocletiano VI et Constantio II ... Cassius -on. INSCR. Notiz. degli scavi 1906 p. 430 (*Romae*) Cassius -on. 5 *in titulis:* CORP. VI 5156 P. Volumni P. l. -nis. 6601? 7230 A. Vesueni A. l. -o (*sic*). 7374 L. Volusi -nis. 12765 C. Vibius C. l. -o. 12974. 18039 Fl(avius) -on (22719 Flabii Vitorianus et Ireneus et -on). 18636. 20531? 23016. 23260 L. Octaviu⟨s⟩ -o. 23895. 27983. INSCR. Notiz. degli scavi 1913 p. 45 (*Romae*) A. Balonius A. l. -o. CORP. IX 3043 (*Interpromii*) ⟨M.⟩ Iunius M. Iu⟨ni St⟩ephani l. Di⟨o⟩. 4361? 4702 (add. p. 685; *Reate, periit*) L. Accius C. M. l. -o. 5604 (*Septempedae*). X 5372. 6461 N. Aninius -o. XI 665 (*Faventiae*). 849 (*Mutinae*). 1866 (*Arretii*)? 3864 (*Capenae*)? 3945 ⟨...⟩nio -ne arc⟨h⟩itecto (*cf. Fabricius, PW. V 877, 45*). V 8320 (*Aquileiae*) P. (Iulius) P. l. -o medicus ocularius. INSCR. graec. V 1, 65, 10 (*Spartae*) Πό(πλιος) Αἴλιος Δίων. INSCR. Wiener Denkschr. 53, 2 (1910) 43 p. 30 (*in Lydia, a. 40*) Μάρκο⟨ν⟩ Ἀντώνιον Δίωνα *eqs.* CORP. XIII 10001, 254 (*in lucerna*) C. Pom. -o (*item* XV 6623). II 4970, 522 (*in vase*) C. Titi Dion(is) (*an* Dion(ysi)?).

Diobellius *nom. gent.* INSCR. Bull. corr. hell. 36 (1912) p. 33 (*Deli, in titulo nondum edito*) Aulos Diobellios.

Diobessī *pop. Thrac.* PLIN. nat. 4, 40 -os.

Dioc(. . .). CORP. XI 6689, 90 (*in tegula*) Dioc. Pasi. PAPYR. Argentor. I 45, 66 Αὐρήλιος Διοκ(. . .) Ηλικ(. . .).

Diocaenu *v. infra l. 70 et* Diogenes *p. 167, 47.*

Diocaesarīa *nom. opp.*, Διοκαισάρεια. *in codd. plerumque* -ea. 1 *in Cappadocia i. q.* Nazianzus *q. v.* PLIN. nat. 6, 8 Cappadocia intus habet ... -am. COD. Iust. 11, 48, 10, 1 (= COD. Theod. 13, 11, 2; *a. 386*) Diocaesarensium Cappadociae secundae *urbs.* 2 *in Cilicia; cf. Ruge, PW. V 656, 34.* PTOL. 5, 7, 5 μεσόγειοι δέ εἰσι πόλεις ἐν τῇ Κιλικίᾳ τῆς μὲν Τραχείας Σελινίτιδος ... Διοκαισάρεια. HIEROCL. p. 709, 8 ἐπαρχία Ἰσαυρίας ... Διοκαισάρεια. CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 570[B] Ioanne -ae (Ἰωάννου Διοκαισαρείας, *cf.* p. 1091[E] Ioannes episcopus -ae civitatis Isauriae [p. 1091[D] Dorotheus episcopus -ae metropolis *errore pro* Neocaesareae metropolis]. *praeterea* Mansi 7, 143[A]). CONC. Hieros. a. 536 Mansi 8, 1173[C] Dominicus episcopus Diocaesareensis (Κυριανὸς ἐπίσκοπος Διοκαισαρείας; STEPHAN. 3 p. 42 Timotheus ... episcopus sanctae Diocaesariensis ecclesiae). 3 *in Palaestina i. q.* Sepphoris *q. v.; cf. Walter Otto, PW. suppl. II p. 175* (HIEROCL. synecd. 720, 9 Διοκέσσα; *cf. Benzinger, PW. V 791, 9*). HEGES. 1, 30 l. 49 Sepphorim prisco vocitatam nomine, quam -am postea nuncupaverunt (IOS. bell. Iud. 1, 304 πρὸς . . . τὴν Σέπφωριν *tantum*). *cf.* HIER. sit. et nom. p. 88, 28 in finibus -ae, quae olim Safforine dicebatur. in Ion. prolog. p. 389/390 Vall. Saphorim (*al.* Sapphirim) ... quae hodie appellatur -a. HIER. chron. a. Abr. 2368 Gallus . . . civitates eorum (*Iudaeorum*) -am, Tiberiadem et Diospolim plurimaque oppida igni tradidit (CASSIOD. hist. 5, 11 p. 993[A] Iudaei in -a Palaestinae resistentes *eqs.*). HIER. sit. et nom. p. 91, 5 villula Chasalus in octavo lapide -ae ad radicem montis Thabor in campestribus (p. 94, 26). p. 95, 24. 115, 21. 128, 17 villa Gabatha in finibus -ae iuxta grandem campum legionis. p. 157, 1 *mons Thabor* sublimis distans a -a decem milibus contra orientalem plagam. p. 158, 24. ITIN. Theod. 4 de Caesarea usque in -a milia XXX; inde fuit Symeon magus. de -a usque in Canan Galileae milia V. de -a usque in Nazareth milia V. ITIN. Anton. Plac. rec. A 4 venimus in finibus Galilaeae in civitatem, quae vocatur -a, in qua *eqs.* CASSIOD. hist. 7, 40 p. 1103[A] undecim Aegyptiorum episcopos . . . exsilio direxerunt in civitatem Iudaeorum nomine -am *sub imperatore Valente* (PALLAD. hist. mon. I 33 p. 319[B] circa Palaestinam et -am. FACVND. defens. 4, 2 p. 618[C] in -a. p. 621[D] apud -am. 11, 2 p. 799[B] scribens ad episcopos, presbyteros atque diaconos qui sub Valente imperatore -am fuerant exsules missi). *adi.* **Diocaesariēnsis** (-reusis, -eensis) *supra l. 27. 34. 36.* *Sigwart.*

Diocaitus *cogn. vir. barb.* CORP. III 14107 (*in Norico*) T. Flavio -o. (*an* Diocritus?)

Diocares *v.* Diochares.

Diocarus *nom. (cogn.) vir. celt.* CORP. XIII 10010, 779 (*in vasculis Gallicis*) -u(s) fe(cit) *et* -i. 11154 (*in Aquitania*) M. Catius Quirina Diocharus.

Diocas *nom. et cogn. vir., fort. i. q.* *Diochas *hypocoristice pro* Diochares; *sed cf.* Diocati. CORP. XIV 256, 275 (*Ostiae*) Geminius -as *faber navalis.* III 1719 (*in Dalmatia, periit*) -as Diocaenu (*i.* Diogenu *genet.?*) Cilix. *dub.*: FRG. Vat. 235 Marco -ae (Marcio Diogeni *vel* Diocli *coni. Mommsen*) praefecto annonae (*saec. III in.*). *cf. etiam* Dioga(s).

dat. (?) **Diocatī** *cogn. vir.* CORP. III 14434 (*in Moesia inf.*) Val(erio) -ti. *cf.* Diocas?

Diocea *nom. mul.* CORP. VI 27304 Stabilia M. l., -a M. l. *an* Dioclea, *q. v.?*

Diocenēs *v.* Diogenes.

? **Dioceneus** *cogn. vir. dub.* CORP. XV 8341 (*in signaculo, litteris non bonis*) Maximus Simimarius -us (*'fortasse legendum est* Maximus s(ervus), M. Marius Dio(g)eneus' *Dressel*).

Diocensis *nom. in vasculis Gallicis.* CORP. XIII 10010, 780 -is.

Diocharēs *nom. et cogn. vir. gr.*, Διοχάρης. Dioca- *p. 160, 9. 11;* Dí- *p. 160, 2. 3.* CIC. Att. 11, 6, 7 (*a. 48 a. Chr.*) quaere ex -e Caesaris liberto (*cf. l. 12*). CORP. VI 4141 (*in monum. Liviae*) C. Iulius Díochares. 17095 C. Egnatius C. l. -r(es). 25525 M. Epidius -es. 33805 Díocharis Iuli Classiciani ser(vi) (*saec. I?*). 34023 (*periit*) C. Iulio C. l. Dio⟨ch?⟩ar⟨i⟩. 34663 L. Vitellius L. (mul.) l. -es. 35728 ⟨.⟩ Lucilio D. l. Dioch⟨ari⟩. 35823 C. Matius (mul.) l. -es. XIV 3951, 16 (*Nomenti*) ⟨.⟩ Banius -es. IX 3267 (*Corfinii*) -es l(ibertus). XI 4888 (*Spoletii*) L. Matrinius L. l. -es. 6695, 36 (*in amphora*) -es H⟨. . .⟩ (*cf.* V 8110, 76 [*in tegula*] -es Ho⟨. . .⟩. V suppl. ital. 1077, 56 [*in amphora*] Diocares Hos(. ?.)). V 5532 (*infra lacum Verbanum*) C. Terentio C. l. -i. XII 4763 (*Narbone*) Sex. Didius Sex. l. -es. II 1409 (p. 701; *in Baetica, periit*) An⟨ni⟩ola -is l. 6257, 67 (*in vasculo*) Diocari⟨s?⟩. *adi.* **Diocharīnus**, -a, -um: CIC. Att. 13, 45, 1 illae -ae, *sc. litterae. cf. p. 159, 84.*

Diocharus *v.* Diocarus.

1. Dioclēa (**-īa**) *nom. et cogn. mul. gr.*, Διόκλεια. *cf.* Diocles. *nom. fictum matris imp. Diocletiani v. p. 161, 70.* Dioclea: CORP. VI 16698 (*periit*) Agrasia -a. IX 3121a (= INSCR. Ephem. epigr. VIII 138; *Sulmone*) Scaefia (mul.) l. -a. X 608 (*Salerni, periit*) Iulia Dioc⟨l⟩ea. INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. X) 803 (*in Corsica*) Naevia P. l. -a. Dioclia: MARTYROL. Hier. 9 Kal. Iun. (*in Syria*) -ae (*Ept.*; diocli *Bern. Wiss.*). CORP. VI 15172 (*periit*) Aurelia -a. 16855 -a. 28714 (*periit*) Vettia -a. CARM. epigr. †728 (*Romae; in hexametro pessimo*) mater -a. CORP. V 2442 (*ad ostium Padi, periit*) Vettia -a. *tit. corruptus* CORP. X 7708 (*periit*). *praeterea* PAPYR. Genav. 8 (*a. 141*) ⟨Φλαουί⟩α -εία (*cf.* 8 *bis*).

2. Dioclēa *nom. opp.* **a** *v.* Diocletianus *p. 161, 71 et* Doclea. **b** *v.* 2. Dioclia.

Διοκλείδης nom. vir. gr. pro cogn. v. Diocles *p. 161, 31.*

Dioclēs *nom. et cogn. vir. gr.*, Διοκλῆς (*cf. etiam amphoras* CORP. IV 2853 *sqq.* 6338 *sqq.*). *cf.* 1. Dioclea. *nom.* -is: *p. 161, 33. gen.* -is: CIC. Verr. 4, 93. 6, 16 (-i *cod. Paris. s. XI et dett.*). CORP. VI 6659. 7581. 23261 *bis.* 34467. 34512. XI 88. V 249? suppl. ital. 225 AVSON. 447 *ex coni.* AMM. 27, 7, 5; -etis: *l. 80. p. 161, 25;* -i: PLIN. *l. 53. p. 161, 11; dat.* -i: PLIN. nat. 37, 53 EPIST. pontif. *infra l. 75* CAEL. AVR. acut. 3, 5, 55 CORP. XIV 2884; *p. 161, 4. 17. 23 bis;* -e: *p. 161, 17. 18. 26;* -eti: COD. Iust. 8, 37, 2 PALLAD. hist. mon. I 46 p. 330[C]; *p. 161, 3. 9. 19. 29. 30. acc.* -em: CIC. Verr. 4, 129 CELS. 7, 5, 3 CAEL. AVR. acut. 1, 12, 100. -en: SEN. contr. 10, 5, 26. *abl.* -e: PLIN. nat. 1, 20—27 ind. auct. 21, 180; *p. 161, 4;* -ete: LACT. mort. pers. 52, 3. Dí: *p. 161, 30.* 1 -es *Pheraeus, ad quem Telemachus devertit:* AVSON 447. *cf.* HOM. Od. 3, 488. *Hiller v. Gaertringen, PW. V 792, 22.* [2 *rex Medorum:* OROS. hist. 1, 19, 5 post *Fraortem* -es regnavit, vir armis experientissimus semperque bellis immoratus. *an* Deioces, *q. v.?*] 3 *filius Pisistrati:* IVST. 2, 9, 1. *nom. corruptum; al.* Hipparchus. 4 -es *Carystius, medicus celeberrimus saec. IV a. Chr., cf. Wellmann, PW. V 802:* CELS. 1 prooem. 8 -es Carystius (4, 20, 1 PLIN. *l. 53* CENS. 7, 6 MACR. somn. 1, 6, 65). 3, 24, 1. 7, 5, 3[A] genere quodam ferramenti, quod Diocleum cyathiscum (*v. Marx, ind. nomin. s. v.*) Graeci vocant, quoniam auctorem -em habet; quem inter priscos maximosque medicos fuisse iam posui. 8, 20, 4 PLIN. nat. 1, 20—27 ind. auct. 20, 19. 34. 52. 106. 139. 219. 255. 21, 61 -es medicus (22, 131). 21, 180. 22, 71. 23, 27. 24, 185. 26, 10 Hippocratis certe, qui primus medendi praecepta clarissime condidit ... nec minus -i Carysti, qui secundus aetate famaque extitit. 37, 53 -i cuidam. TERT. anim. 15. 17 CENS. 7, 5 GARG. MART. med. 18. 35. VINDIC. med. 2 -es, sectator Hippocratis, quem Athenienses iuniorem Hippocratem vocaverunt. 5. 7. LATERC. med. Hermes 35 (1900) p. 369 -es Archidami filius. CAEL. AVR. acut. 1, 12, 100 *et saepe.* ORIBAS. syn. 5, 31. 5 *Aetolus:* LIV. 35, 34, 5 (*a. 192 a. Chr.*) -es Demetriadem *sc. occupandam missus est.* 35, 34, 9. 6 *historicus aet. inc.:* CASSIOD. Ios. antiq. 10, 13 p. 299 Bas. -es in secundo coloniarum libro (ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν † Περσικῶν IOS.). *cf. Schwartz, PW. V 798, 41.* 7 CIC. Verr. 4, 129 Centuripinum -em, hominem locupletem, suspendisse se constat (*a. 72*). 8 CIC. Verr. 4, 93 -es est Panhormitanus, Phimes cognomine, homo illustris ac nobilis. 6, 16. 9 CIC. Verr. 5, 35 -es est, Pamphili gener . . . Popilius cognomine, *Lilybitanus.* 10 *declamator Carystius, aet. Augusti* (*cf. Brzoska, PW. V 801*): SEN. contr. 1, 1, 25 -es Carystius (1, 3, 12. 1, 5, 9. 1, 8, 15 *sq.* 2, 3, 23. 2, 6, 13. 7, 1, 26. 10, 5, 26 suas. 2, 20). 11 CORP. XIV 2884 (*Praeneste, saec. II*) C. Appuleio -i agitatori primo fact(ionis) russat(ae) natione Hispano. *cf.* VI 10048; *Friedländer, Sitt.-Gesch. II[8] 331, 512 sqq.; Pollack, PW. V 795, 52.* 12 Marcius -es (*ex coni. Mommseni*): *v. p. 159, 72.* 13 COD. Iust. 8, 37, 2 (*a. 210*) -eti. 14 *v.* Diocletianus *p. 161, 66.* 15 COD. Iust. 3, 36, 25 (*a. 295*) Diocl(.?.); *sic PC;* diocletiano *R.* 16 EPIST. pontif. 228 (*a. 366*) Cassiod. hist. 7, 25 -i *episcopo Macedoniano.* 17 AMM. 27, 7, 5 (*a. 368*) mors -is ex comite largitionum Illyrici, quem ob delicta levia flammis iussit exuri *Valentinianus,* et Diodori ex agente in rebus ... quorum memoriam apud Mediolanum colentes nunc usque Christiani, locum ubi sepulti sunt Ad Innocentes appellant. *fort. cf.* MARTYROL. Hier. 17 Kal. Aug. -etis (*Bern. Wiss.*; coclei *Ept.*). 18 *aet. inc.:* PALLAD. hist. mon. I 46 p. 330[C] -es grammaticus quidem primum fuit, *postea monachus.* 19 *praeterea in titulis* (PAPYR. *p. 161, 35*) *servi vel liberti* (*ingenuus certus non invenitur*): **a** *nomen:* CORP. I[2] 895 (*a. 76 a. Chr., in tessera consulari*) -es Longidi. 945 (*item, aet.* *[Reisch]*

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

inc.) -es Vecili. VI 4109 (in monum. Liviae) -es Pelopis l. 4351 (in monum. liberor. Drusi) -es Ti. Caesaris minist(e)r Germanicianus, natione Gallograe⟨c(us)⟩. 16854 -es fecit ... -eti filio qui et Zenon. 29842 (= I² 1009) Pilocrate, -e. 33155 -i. XV 4288 (in amphora, a. 153) -es. X 8072, 8 (in tabella aenea) -es (cf. Corp. XV p. 891 ad n. 7124 et explicat. p. 887). XI 88 (Ravennae) Phallaeus -is f. V 12 (Polae) -es Aug. lib. 749 (Aquileiae). suppl. ital. 225 (ibid.) Marciae -is f. XIII 10009, 279 (in vase Arretino) -es Titi. XIII 10017, 44 (scariph. in vase) -eti sp(onsam?) fidelia⟨m donavit ille⟩ (cf. adn.). III 7309, 41 (in amphora) -es. 12241 (Apameae, saec. I) ⟨Phili⟩scus et Diocl⟨es⟩ -i f. ⟨Met⟩ropolit(ani). **b** cogn.: CORP. VI 2485 Sempronius -es. 5975 (in columbario) A. Clodius A. l. -es Pairo (sic). 6659 (item) C. Vettei -is. 7581a (item) T. Apnati -is. 8130 L. Abuccius -es (8130a). 8705 Ti. Iulius Aug. lib. Limen Stabilianus ... Ti. Iulius -es curator (cf. 19933 T. Iulius Aug. lib. -es Stabilianus). 9577 = 33070 ⟨L. D⟩omitius L. l. ⟨Di⟩ocles medicus. 9843. 11449 = 34042. 14416 (periit) L. Cornelio -e. 16931. 18959 M. Gellio M. l. -i. 19560. 19932. 20792. 21566. 22046. 23261 bis. 24003 L. Petronio -e. 25952a. 26251. 26492. 27548. 34402 L. Annio -eti. 34467. 34512 C. Apus⟨tius Dio⟩clis l. D⟨. . .⟩. INSCR. Bull. comm. di Roma 1902 p. 82 T. Foesenus (mul.) l. -es. p. 90 A. Octavius A. l. -es. INSCR. graec. XIV 1951 (Romae) Πομπήιος -ῆς, fort. medicus. CORP. IX 1719 (Beneventi) M. Lucilio M. l. -i tibicin(i), artific(i) organ(orum). 1761 P. Cornelio P. l. -i. 3460 (Peltuini) C. Caius C. ⟨l.⟩ -es. SENT. subpraef. (Corp. X 3334), 16 Patulci -etis. CORP. X 3430 (Miseni) Cl. Gallicanus -es veteranus ex gybern(atore). 4102 (Capuae, periit) M. Cottio -e. 7708 (in Sardinia, periit; corrupt.) C. Terentio -i[o]? XI 3044 (in reg. VII). V 249 (Polae, periit) C. Vibi -is? †8745 (Concordiae) Fl(avius) -es centenarius n(umeri) Eborum. XII 3377 (Nemausi) T. Aemilio -eti. 4489 (Narbone) L. Pomponius L. l. Díocles medicus. 5813 (Arelate) Expentanio -eti. INSCR. graec. XIV 2436 (Massiliae) Αὐρήλιον Διοκλείδου ... Αὐρ. -ῆς pater. CORP. III 1295 (in Dacia) T. Aurelius -es b(eneficiarius) proc(uratoris). 14809 (in Dalmatia) Au(relius) -is. INSCR. graec. IX 2, 1164 (in Magnesia) ⟨Τίτος⟩ Φλάβιο⟨ς⟩ Διο⟨κλῆς⟩ Λιμενίου ⟨υἱ⟩ός. PAPYR. Amherst II 139 (a. 350) Αὐρηλίῳ -εῖ πραιπ(οσίτῳ) ιβ΄ πάγ⟨ου νομ⟩οῦ Ἑρμοπολείτου (cf. 140 sq.). CORP. II 2235 (Cordubae) ⟨. ?.⟩ -es purpurarius. adi. **Dioclēus**, -a, -um, Διοκλεῖος v. p. 160, 48.

? **Dioclētiāna** v. Diocletianus p. 163, 46.

Dioclētiānī v. Diocletianopolis l. 48; gen. -ōn v. 2. Dioclia.

Dioclētiānopolis nom. opp. a Diocletianus. gr. Διοκλητιανούπολις. gen. -eos l. 53; -is l. 51. **1** in Thessalia vel Macedonia (cf. Philippson, PW. V 658): ITIN. Anton. Aug. p. 330, 6 -is (F; variant cett. codd.). HIL. op. hist. frg. 2, 15 Bassus episcopus a Macedonia de -i (sed 3, 20 de Diocletiana civitate). HIEROCL. 642, 12. PROCOP. aedif. 4, 3 fusius. **2** in Thracia: HIEROCL. 635, 6. cf. etiam THEOPHYL. 2, 17, 1 et PHOT. bibl. 65 p. 28 b Bekk. (ex Theophylacto). **3** in Palaestina: HIEROCL. 719, 2. fort. huc pertinent: CONC. Ephes. a. 431 Mansi 5, 590^{D} Constanti[n]us episcopus -eos (4, 1365 civitatis Diocletianorum [5, 614^{A} MAR. MERC. Nest. Eph. syn. p. 894^{A} Migne]. 7, 703^{A} episcopus Diocletianopolitanus [cf. 4, 1365^{C}]). CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 570^{A} Epicteto episc. -is (6, 943^{A}. 979^{A}. 7, 121^{A}. 142^{D}; 6, 1084^{D} Diocletianopolitanae civitatis). CONC. Const. a. 550 Mansi 9, 392^{C} Elia ... episcopo -eos (9, 176^{B} et 193^{B} episcopo Diocletianopolitano). **4** in Aegypto: PAPYR. Giess. I 54, 10 (gr.) HIEROCL. 732, 3. cf. Sethe, PW. V 658. **5** v. 2. Dioclia. adi. **Dioclētiānopolītānus**, -a, -um v. l. 49. 51. 53. incolae **Dioclētiānī** v. l. 48.

Dioclētiānus cogn. vir. cf. Diocles, -etis. gr. Διοκλητιανός (sed -κλετ-: INSCR. Exped. Syr. Princeton Univ. III A 2 p. 116 n. 205 INSCR. graec. Rom. Cagnat I 1291. IV 601. CORP. inscr. graec. 3756 errore -κλεκ-; -κλιτ-: INSCR. graec. III 539; -κληθ-: PAPYR. Berol. I 312 I 4; praeterea cf. p. 163, 20). Deio-: CORP. III 8151. Doclit-: VIII 21999. Dioclanus: INSCR. numm. Cohen VI p. 451 n. 334 sq. in codd. etiam Dioclit-, Dioclic-. notatur Διοκλη.: PAPYR. Britann. Grenf. II 100. Dío-: CORP. VI 870. 1132. -clét-: CORP. V 857. **1** CORP. V 856 (Aquileiae, sub Gallieno) Licinius -us v(ir) e(gregius). cf. 857. **2** imp. -us: **a** homo privatus: LACT. mort. pers. 9, 11 Diocles — ⟨sic⟩ enim ante imperium vocabatur (cf. 29, 2. 37, 3. 52, 3 a -te). 19, 5 Daiae purpuram -us iniecit suam, qua se exuit, et Diocles iterum factus est (sc. abdicavit). Ps. AVR. VICT. epit. 39, 1 -us Dalmata, Anulini senatoris libertinus, matre pariter atque oppido nomine Dioclea, quorum vocabulis, donec imperium sumeret, Diocles appellatus, ubi orbis Romani potentiam cepit, Graium nomen in Romanum morem convertit eqs. **b** imperator inde ab a. 284; abdicavit a. 305; mortuus est a. 316 (cf. Seeck, Gesch. d. Unterg. d. ant. Welt I p. 139 cum adn. p. 459). in titulis et papyris (plerumque una cum Maximiano, ab a. 293 cum Maximiano, Constantio, Galerio) et nummis: C. Aurelius Valerius -us (nomina priora saepe plus minus notantur, quod hic non curavi; praeterea cf. supra l. 63; de honoribus v. p. 162, 54 sqq.; de ceteris allocutionibus cf. Corp. indd.): EDICT. imp. Diocl. A 1 (suppl.) CORP. VI 1119. 1121. 31387a (suppl.). IX 6064 = X 6969 errore Marc⟨us⟩ eqs. (item 6070 = X 6975. VIII 10288. cf. p. 162, 11. 20). V 732 (suppl.). 8038. 8057. 8205 (suppl.). XII 2229 a. b. XIII 5249. III 22 (cf. 6626). 324. 450. 480. 4615. 4826. 6151. 6746. 6895. 7201. 7606 b. 7609 a. 7610. 7614 (suppl.). 12156 (suppl.). 13578. 13755. 14149. 14149^{34}. 14184$^{29.51}$. 14195^{27}. 14397. 14404. 14463. INSCR. Annual of the brit. school at Athens 1910—11 p. 207 INSCR. Exped. Syr. Princeton Univ. III A 2 p. 117 et app. p. XXII CORP. VIII 608. 624 (suppl.). 2240 (suppl.). 2660. 5333. 10430. 11774 (suppl.). 20215. 20337. 20635. 20646. 20836 (suppl.). 22548. 22554. 22565. 22568. 22570. 22582. 26472 INSCR. graec. Rom. Cagnat I 1291. III 295 (suppl.). 336 PAPYR. Argentor. 29 Berol. I 94. IV 1090 Lips. 4 Oxyrh. IX 1205 (suppl.). 1208 Thead. 2. C. Valerius Aurelius -us: CORP. XI 1594. XII 5562. III 12657. VIII 8474. Aurelius Valerius -us: CORP. V 2817. III 236. 463. 12049. 14184^{32}. C. Aurelius -us: CORP. III 14186 INSCR. graec. Rom. Cagnat III 691. 695 (= CORP. III 7173) errore M., cum nomine Πρόβῳ eraso substituebatur -ῷ. cf. l. 20. p. 161, 81. Aurelius -us: CORP. VIII 10184. C. Valerius -us: CORP. VI 1116 (= XIV 128). 1122. X 1244. 4576. 5576. 7282 INSCR. Ephem. epigr. VIII (ad Corp. X) 759. 777 sq. 780 CORP. XI 6656. 6956. V 7248. 8010. 8016. 8022 (suppl.). 8047. XII 5623. XIII 8886. III 502. 6103 (p. 1059). 6916. 6921 (suppl.). 7487 (suppl.). 8708. 14149^{48} (an suppl. Aur.?). 14156^{2}. 14184^{63}. 14199^{10}. 14333^{10}. 15106 INSCR. Ephem. epigr. VIII (ad Corp. II) 211 CORP. VIII 232 (suppl.). 2347. 5227. 10135. 10149. 10237 (suppl.). 10245. 10284. 10367 (errore M.; cf. l. 12. p. 161, 81). 10406. 17882. 18001. 21918. 21923. 21953. 21999. 22068. 22102. 22116. 22170. 22198. 22216. 22218. 22249. 22276 (errore Eioclet-). 22335. 22336. 22340. 22344. 22374. 22392. 22412. 22432. 22442. 22475. 23401. 26181. 26562 (suppl.) INSCR. graec. Rom. Cagnat I 617. 789. III 606. IV 600 sq. 612. INSCR. numm. Cohen VI p. 417 n. 18 C. Val. -us et saepe. Fl(avius) Valerius -us: CORP. IX 5578 (periit; an legendum Aur(elius)?). Valerius -us: CORP. VI 31381 (?). XI 6333. III 14450. VIII 18259 (suppl.). 22187 INSCR. graec. Rom. Cagnat I 812 (?). 1298 (?). INSCR. numm. Cohen VI p. 415 n. 7 al. imp. C(aesar?), an C(aius?) Val. -us Aug. -us (sic semper cum indicantur consulatus): CORP. VI 773. 804. 869 sqq. 1117. 1120. 1173. 31242. 31556. XIV 132 (suppl.). IX 6056 (= X 6961). 6071. 6387. X 5803. 6855. XI 2573. 6623. XII 5520. XIII 8019. 9094. VII 1190 INSCR. Ephem. epigr. IX p. 634 (ad Corp. VII 1159) n. 1252 CORP. III 449. 710. 1646. 1968 a. 5810. 6661. 6920. 6937. 6944. 7173. 7360. 8151. 10406. [10981 coss. celatis nominibus.] 11832. 12464. 13688. 14068 (p. 2328^{51}). VIII 252 = 1551. 501. 1407. 1550. 1862. 2572. 2575. 2718. 4224. 4324. 4645. 7003. 8332. 8669. 8836. 9041. 9324. 9988. 11217. 11326. 11532. 16457. 17327. 17655. 18230. 18698 -e (vocat.). 18700 (suppl.). 21665. 22220. 22245. 22286. 22571. 23062. 23179. 23291. 25520 INSCR. graec. Rom. Cagnat I 103. 813. 873. 1068. 1134. III 1134. 1278. IV 214. 265. 568. 884 INSCR. graec. III 539. V 1, 1382 INSCR. Marshall, catal. of the finger rings in the Brit. Mus. p. 46 n. 264 PAPYR. Berol. I 13. 312. II 373. 624 III 858. 922 Brit. Grenf. II 72. 74. 75. 100. 110 Florent. I 3. 32. 33 Ital. I 22 sqq. 111 Lips. 5. 29. 44. 84 Oxyrh. I 43. 59. VI 888. VIII 1121. IX 1204 Rainer I 1, 40. INSCR. numm. Cohen VI p. 415 n. 1 et passim (cum Maximiano p. 479 n. 1 sqq.; nota p. 426 n. 108 -us nob(iliss.) C(aesar)). supplementa inc.: CORP. VI 31382. 31388 a. X 8029. V 8068. XIII 8941 INSCR. Ephem. epigr. VII (ad Corp. VII) 1098 CORP. III 197 a. 468. 6911. 6923. 7603 b. 14215^{1} al. (v. indd.). VIII 22256. 22265. 23413 PAPYR. Oxyrh. IX 1205. appellatur Iovius: INSCR. numm. Cohen VI 429 n. 142 Iovio -o Aug. (cf. AVR. VICT. Caes. 39, 18; praeterea absol. Iovius CORP. VI 255. III 3231. 4413. 12310. 12326. v. Iovius et Herculius; adde PANEG. 2 [10], 4, 2. 2 [10], 7, 5. 3 [11], 3, 4). cognomina ex victoriis assumpta: CORP. VI 1116 (= XIV 128; a. 285) Brittannic(o) max(imo), Germ(anico) max. XI 1594 (a. 287) Ger. max. (item III 22 [a. 288]. 13578 [a. 288]. VIII 9989 [a. 291/2]). III 5810 (a. 290) Ger. max., Pers(ico) max. XIII 5249 (a. 294) ⟨Ger. max. II⟩, Sar(maticus) max., Pers. max. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 1291 (post a. 297) Ἰβ⟨η⟩ρικὸς μέ⟨γιστ⟩ο⟨ς, Πε⟩ρ⟨σ⟩ι⟨κὸς, Β⟩ρε⟨ττα⟩ν⟨ν⟩ικὸς, Γερμανικὸς μέγ⟨ισ⟩τος, Σαρματικὸ⟨ς μέγι⟩στος. CONST. veteran. 97 p. 900 (a. 298) ⟨Ger⟩m. ⟨Sarm.⟩ v⟨i? Arm(eniacus) II⟩. EDICT. imp. Diocl. (a. 301) A 1 Germ. max. VI, Sarm. max. IIII, Persic. max. II, Britt. max., Carpic(us) max., Medic(us) max., Adiabenic(us) max. CORP. X 3343 (a. 302) ⟨Sarm. max. ... Pers. max. ... German⟩ico max. VII, B⟨ritann⟩ico ⟨max., Ca⟩rpico max., Armeniaco max., ⟨Medic⟩o max., Adiabenico max. PAPYR. Oxyrh. VI 889 (s. IV) Γε⟩ρμανικὸς μέγιστος, Γουνθικ⟨ὸς (i. Gothicus) μέγ.⟩. aet. inc.: CORP. III 4826 ⟨Brit. m⟩a⟨x.⟩, Germ. ⟨max.⟩. plur. de -o et Maximiano: CORP. VIII 7003 ⟨... Par⟩thicis Persicis Sarmati⟨cis maximis⟩. PAPYR. Argentor. I 29 Γερμανικῶν μεγίστων. Lips. 5 ⟨Γερμα⟩νικῶν μεγίστων, Σαρματικῶν μεγίστων. cognomenta alia memorabilia: CORP. III 710 diis genitis et deorum creatoribus. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 1068 τὸν πολιοῦχον Ἀλεξανδρείας (cf. p. 163, 15). post abdicationem (cf. VOPISC. Aurelian. 43, 2 -um principem iam privatum): senior Augustus: INSCR. numm. Cohen VI p. 425 n. 83 (item n. 113. 397. 404 sq. 414—19. 421—26. 428—30. 528. cf. COD. Theod. 13, 10, 2). plur. de -o et Maximiano: CORP. VI 31242. III 14404. VIII 8836. 22286. 22571. pater Augustorum: CORP. III 12049 PAPYR. Brit. Grenf. II 72. 75. plur. de -o et Maximiano: CORP. XI 14139^{34}. 14150^{6}. sim. VI 31242 patres impp. et Caess. III 1404 patribus imperato⟨rum⟩. PAPYR. Florent. I 33 τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως -οῦ τοῦ ἀθανάτου. in nom. legionis: CORP. VIII 2572 aquaeductum leg. III Aug(ustae) -i et Maximiani Augg(ustorum) nn(ostrorum). cf. p. 163, 37 sqq. apud scriptores -us (sed Valerius

[Reitzh]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

-us: Avr. Vict. Caes. 39, 1. Valerius: *ibid.* 39, 8. 13. 18. 29. 30. 36. 46). *post mortem* divus -us: Frg. Vat. 270. 297. 312. 325 Cod. Gregor. 13, 3, 1 Cod. Theod. 8, 4, 11 = Cod. Iust. 12, 57, 3. *persecutor Christianorum*: Optat. 3, 8 p. 90, 13 alia persecutio, quae fuit sub -o et Maximiano. Ambrosiast. in II Thess. 2, 7 mysterium iniquitatis a Nerone coeptum est ... instigante patre suo diabolo, usque ad -um et novissime Iulianum. Hier. chron. a. Abr. 2320 (= Prosp. chron. I p. 447, 967). Rvfin. hist. 8, 2, 4. Avg. civ. 18, 52 decimam *persecutionem* a -o et Maximiano *factam*. c. Petil. 2, 92, 202. 207 Svlp. Sev. chron. 2, 32, 4 Oros. hist. 7, 25, 13. 7, 28, 12 Lib. pontif. p. 39. 41 *sq.* Ps. Prosp. prom. 3, 34, 36 Iord. Rom. 302 Greg. Tvr. Franc. 1, 35. 4, 47 Isid. orig. 5, 39, 35 Passio Irenaei 1 *al.* *exemplar persecutoris*: Lib. pontif. p. 142 ad Iustinianum imperatorem christianissimum venire desideravi; nunc autem -um inveni (*cf.* p. 152). *in nom. locorum Alexandrinorum* (*cf. p. 162, 73*): Vict. Tonn. chron. II p. 204, 555, 2 carceri castelli -i post praetorianum carcerem. Exc. Barb. chron. I p. 290, 199 Dioclitiano balneum edificatum est. **3** *alii*: Cod. Iust. 7, 29, 3 -o (*sub Dioclet. imp.*). Inscr. christ. Rossi I 155 (*a. 362*) Diocleti⟨ano⟩. Inscr. graec. XIV †110 (*Syracusis*) Εὔπρα ⟨...⟩ τοῦ καὶ Δ(ι)οκλητιαννοῦ ὁ τ⟨όπος?⟩ (*agn.?*). Corp. III 10605 (*in Pannonia inf.*) -us ⟨veteranus⟩ Augusti. Corp. inscr. graec. 3756 (*Nicaeae*) Σεργιανὸς Μενέλαος Διοκλεκιανός (*sic*). Corp. VIII 2626 b, 17 (*Lambaesi*) ex l(ibrario) Dioc⟨leti?⟩anus Faustinus. Martyrol. Hier. 17 Kal. Iun. (*Auximi*) -i (?). *adi.* **Dioclētiānus**, -a, -um: **1** Thermae -ae *Romae* (*cf. Hülsen, PW. V 657; Jordan-Hülsen, Topogr. III 377*): Corp. VI 1130 = 31242 ⟨ther⟩mas felices -as. 1131 thermas -as (*cf.* 1132). Treb. trig. tyr. 21, 7. Vopisc. Prob. 2, 1 bibliothecā Vlpiā, aetate mea thermis -is. Hier. chron. a. Abr. 2318 thermae Romae -ae factae (= Prosp. chron. I p. 446, 959). Chronogr. a. 354 chron. I p. 148, 24. Pol. Silv. chron. I p. 545 Deoclisianae *thermae.* Cvrios. urb. reg. 6 p. 8. p. 22 Reg. urb. p. 9. 23. *subst.*: Prob. inst. gramm. IV 119 nomina quae rem proprie ... significant: ... Roma, Tiberis, -ae. Schol. Iuv. 10, 95 iuxta aggerem primus castra posuit Seianus, id est super -as, quae dicta sunt castra praetoria. 11, 51 ad -as migret, ubi solitudo est. Olympiod. *apud* Phot. bibl. 80 p. 63 a. [*celato nomine* Sidon. carm. 23, 496.] **2** *praeterea*: -a civitas *v.* Diocletianopolis *p. 161, 44.* Not. dign. or. 8, 5 = 37 *legio* tertia -a Thebaeorum. 28, 18 legio tertia -a [Thebaidos], Andro. 31, 31 legio tertia -a, Ombos. 31, 33 legio tertia -a, Praesentia. 31, 38 legio tertia -a, Thebas. *cf. p. 162, 82.* Not. dign. or. 32, 34 ala nova -a, Veriaraca (*in Phoenicia*). 35, 31 ala prima nova -a, inter Thannurin et Horobam (*in Osrhoene*). Const. veteran. 96 p. 2005 (*a. 298*) ⟨coh(ors)⟩ v pr(aetoria) -n(a) et Maximian⟨a p(ia) v(index)⟩. Corp. III 6719 (*in miliario*) strata -a a Palmyra Aracha (*cf.* 6726). Not. dign. or. 32, 43 (*in Phoenicia*) cohors secunda Aegyptiorum, valle -a. ? **Dioclētiāna** *nom. mul.*: Inscr. christ. Muratori 1857, 5 puellae -ne.

1. Dioclīa *nom. mul. v.* 1. Dioclea.

2. Dioclīa *opp. Phrygiae, Διόκλεια vel Διόκλια* (*cf.* Ptol. 5, 2, 17 *et* Hierocl. 668, 3 *c. adn.*). *cf. Ruge, PW. V 791.* Conc. Calch. a. 451 Mansi 6, 575^D Euander *episcopus* -ae (6, 950^A. 1094^B). 7, 158 civitatis -ae. 7, 408^A Dioclias. 7, 438^B Diocleae. *sed* 7, 714^B episcopus Diocletianon. 7, 716^A Diocletianopolis civitatis.

Dioclis *v.* Diocles *p. 161, 33.* ? **Dioclius** *v.* Diocles *p. 161, 27.*

Dioclus *v.* 1. Dioclea *p. 160, 21.* **Diocmitae** *v.* diogmitae.

? **Diocrarus** *nom. dei celt.* Corp. XII 4217 (*Baeterris*) ⟨. ? .⟩ -o. *cf. Ihm, PW. V 658.* ? **Diocritus** *v.* Diocaitus.

Diod(. ? .) *nom. inc. in amphora Tarentina* Inscr. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. IX) 242, 26. *cf.* Diodorus, Diodotus *sim.*

? **Diodatus** *cogn. vir.* Corp. II 5331 (*in Lusitania, litteris saec. I*) Q. Coius -tus (Diodalus *legit Fita*). *an* Diodotus?

Diode *loc. Illyrici.* Ravenn. Guid. p. 541, 20.

Diodo(. ? .) *nom. inc. in vasculo Arretino.* Corp. XV 5689 Diodo. ⟨T⟩it. St. *cf.* X 8056, 124 Diodu. Tit. Sat.

Diodolus *nom. martyris* (*an i. q.* Theodulus?). Martyrol. Hier. pr. Kal. Apr. in Africa ... -i.

Diodōra *nom. et cogn. mul. gr., Διοδώρα* (Corp. VII p. 97; Inscr. graec. Rom. Cagnat I 1378). *cf.* Diodorus. *nom.* -e: *l. 78.* Di- *l. 73.* Papyr. Argentor. I 8 (*a. 271—76*) Αὐρηλίας Ἀπιανῆς -ας τ⟨ῆς⟩ καὶ Ποσιδωνίας ματρώνας στολάτας. Corp. VI 5964 (= I² 1240; *in columbario*) -ae Minuciae s(ervae). 28851 a V⟨i⟩biae A⟨g⟩riae -r(a)e honest(a)e ma⟨tronae⟩. 34688 Aemilia -a. 34822 ⟨. . .⟩ -a. XIV 21 (p. 481; *Ostiae*) Caltil(ia) Díodora. IX 1605 (*Beneventi*) Valeriae Sex. l. -ae. 1707 Messiae Q. l. -ae. 1785 Cau⟨c⟩iae Diod⟨orae⟩. 1813 ⟨...⟩ -ae ⟨...⟩. 1825 Treganiae C. ⟨l.⟩ -ae. X 2573 (*Puteolis, periit*) L. Iulius Theodorus Iuliae -ae matri. II 3079 (*in prov. Tarraconensi*) Annia -a. VIII 11996 (*in prov. Byzac.*) Sextia -a. 25711 (*in prov. procos.*) Diodore.

Diodōrē *v. l. 78.*

? **Diodōrēus** *cogn. vir. dub.* Corp. X 3041 (*Puteolis; periit*) Valerio Q. f. -o. *an* Diodorus?

Diodōrī insula (*Διοδώρου νῆσος* Ptol. 4, 7, 11), *in sinu Arabico, hodie* Perim. Plin. nat. 6, 174 insula -i. *cf. Müller ad Ptol. l. l. et Sethe, PW. V 714; Berger, PW. V 704, 65.*

Diodōriānus, -a, -um *v.* Diodorus *p. 165, 32.*

Diodōris *cogn. mul. gr., Διοδωρίς. cf.* Diodorus. Corp. XIV 1153 (*Ostiae*) Iulia -is.

Diodōrius, -a, -um *v.* Diodorus *p. 165, 30.*

Diodōrus *nom. et cogn. vir. gr., Διόδωρος. cf.* Diodora, Diodoris. Zod-: *p. 165, 6. 28.* Deod-: *p. 165, 21.* Diodrus: *p. 165, 22.* Diod-: Corp. VI 1058, 3, 24. *notatur* Diod.: Corp. XIII 10027, 5^b *et p. 165, 2 sq. 17.* Diodo.: Corp. XIII 10027, 5^a. *incert.*: Di(o)dorus: *v. p. 145, 10. confunduntur hic illic in codd.* -us, Diodotus, Theodorus. **1** *statuarius*: Plin. nat. 34, 85 -us, Critiae discipulus. [33, 156 *eundem ex coni. substituit Mayhoff, sed aetatis ratione habita minime postulatur.*] *sed cf. etiam Robert, PW. V 716, 11 sub* Diodotus. **2** *philosophus Megaricus saec. IV a. Chr., cognomine Κρόνος* (*cf. Natorp, PW. V 705*): Cic. ac. 2, 75 molestos contorta vobis, sed minutos, Stilponem, -um, Alexinum, quorum sunt contorta et aculeata quaedam sophismata. 2, 143. fat. 12 -o, valente dialectico. 13 *sq.* 17 epist. 9, 4. Plin. nat. 7, 180 pudore *obiit* -us sapientiae dialecticae professor. Fronto p. 146, 12 N. Gell. 11, 12, 2 -us autem, cui Crono cognomentum fuit. Chalc. comm. 203. (*cf.* 279 Rvfin. Clement. 8, 15). Hier. adv. Iovin. 1, 42 -us Socraticus. adv. Pelag. 1, 9 inter -um et Chrysippum valentissimos dialecticos. Boeth. herm. sec. 3, 9 p. 234. 5, 12 p. 412. **3** *saltator*: Plavt. Persa 826 staticulum . . . -us quem olim faciebat in Ionia (*nomen certe ex fabulae exemplo graeco repetitum*). **4** Pomp. Trog. prol. 17 ut Seleucus (*I.*) amissis in Cappadocia cum -o copiis interfectus est. **5** *philosophus peripateticus saec. II a. Chr.* (*cf. Martini, PW. V 707*): Cic. de orat. 1, 45. ac. 2, 131 vacare omni molestia . . . cum honestate *finem esse censuit* -us (*cf.* fin. 2, 19. 34 *sq.* 4, 50. 5, 14. 21. 73 Tusc. 5, 85. 87 Lact. inst. 3, 7, 7. 3, 8, 10 epit. 28, 4). **6** Liv. 44, 44, 4 (*a. 168 a. Chr.*) -us, qui praeerat urbi (*sc. Amphipoli*). Frontin. strat. 3, 16, 5 Diodotus *codd.* **7** *legatus Hyrcani, ad Romanos missus*: Cassiod. Ios. antiq. 13, 16 p. 379 Bas. -us Iasonis *sc. fil.* (Ios. antiq. 13, 260). **8** *medicus saec. I a. Chr.* (*cf. M. Wellmann, PW. V 708*): Plin. nat. 1, 29 *sq.* ind. auct. 20, 120 -us in empiricis. 29, 142. **9** *auctor rerum rusticarum ante Varronem*: Varro rust. 1, 1, 8 -us Prieneus (Plin. nat. 1, 8. 10. 14 *sq.* 17 *sq.* ind. auct.). Colvm. 1, 1, 9. **10** *mathematicus Alexandrinus saec. I a. Chr.* (*cf. Hultsch, PW. V 710*): Macr. somn. 1, 15, 5 Schol. Germ. Bas. p. 57, 11 Schol. Arat. p. 179. **11** Cic. Verr. 5, 37 Q. Lutatio -o, qui Q. Catuli beneficio ab L. Sulla civis Romanus factus est, *Lilybaetano.* **12** Cic. Verr. 5, 38 Melitensis -us. 5, 39 *sqq.* **13** Cic. Verr. 5, 138 -us Timarchidi *filius, senator Syracusanus.* **14** *Siculus, rerum scriptor, saec. I a. Chr.* (*cf. Schwartz, PW. V 663*): Plin. nat. praef. 25 apud Graecos desiit nugari -us et βιβλιοθήκης historiam suam inscripsit. 1, 3 ind. auct. -o Syracusano (1, 5). Min. Fel. 21, 4 scit hoc Nepos et Cassius in historia et Thallus ac -us hoc loquuntur (*cf.* Tert. nat. 2, 12 apol. 10, 7 Lact. inst. 1, 13, 8). Tert. coron. 7. Hier. in Dan. 11, 36 p. 718 Polybius et -us, qui bibliothecarum scribunt historias. chron. a. Abr. 1968 -us Siculus graecae scriptor historiae clarus habetur. **15** Svet. Vesp. 19, 1 Terpno -oque citharoedis. *cf. Stein, PW. V 660, 46.* **16** *poeta Alexandrinus, fort. fictus*: Mart. 9, 40, 1 Tarpeias -us ad coronas Romam cum peteret Pharo relicta (*a. 94*). *alii*: Mart. 1, 98. 10, 27, 1. 4. **17** Svid. *s. v.* Διόδωρος ὁ Οὐαλέριος ἐπικληθεὶς φιλόσοφος . . . Ἀλεξανδρεύς, υἱὸς Πωλίωνος τοῦ φιλοσόφου . . . γεγονὼς ἐπὶ τοῦ καίσαρος Ἀδριανοῦ. *cf.* Svid. *s. v.* Πωλίων *et W. Schmid, PW. V 708, 3.* **18** Cod. Iust. 7, 73, 7 (*a. 259*) -o. **19** Cod. Iust. 4, 49, 7 (*a. 293*) -o. *idem* 11, 38, 1? **20** Svbscr. syn. Sardic. occ. (Hil. coll. antiar. B II 4) 25 -us ab Asia de Tenedos *episcopus* (*a. 343/4*). **21** Amm. 22, 11, 9 (*a. 361*) -us quidam *exanimatus est Alexandriae*, quod dum aedificandae praeesset ecclesiae, cirros puerorum licentius detondebat, id quoque ad deorum cultum existimans pertinere. *cf. Seeck, PW. V 660, 51.* **22** *v.* Diocles *p. 160, 77.* **23** *episcopus Tarsi a. 378—394, Nestorianus* (*cf. Jülicher, PW. V 713*): Hier. vir. ill. 119 Gennad. dogm. 8 Cod. Theod. 16, 1, 3 Avell. p. 743 Canon. Migne 56, 812^A. 850^D Vict. Tonn. chron. II p. 193, 499 Cassiod. hist. 5, 32. 8, 3. 9, 3. 10, 3 Liberat. 3. 10. Facvnd. defens. 3, 3 sancti -i (3, 5. 8, 5 *sq.* 11, 3) *et saepe.* **24** *episcopus Tyri, saec. IV ex.*: Rvfin. hist. 11, 21. **25** Cod. Theod. 1, 1, 6, 2 (*a. 435*) -us *spectabilis comes et magister sacri scrinii.* **26** Conc. Const. a. 550 Mansi 9, 178^A -us archidiaconus et primicerius reverendissimorum notariorum. *cf.* 9, 194^B. **27** *aet. inc. et dubii*: Sen. dial. 7, 19, 1 -um Epicureum philosophum, qui intra paucos dies finem vitae suae manu sua imposuit, negant ex decreto Epicuri fecisse, quod sibi gulam praesecuit (*Senecae aet.?*). Avson. 73, 1 -us haruspex. Clavd. Mam. anim. 2, 7 p. 122 Gorgiades, -us et omnes Pythagorae posteri. Praedest. 1, 12 -us episcopus Cretensis. 1, 58 -us episcopus Nicomediae. Pass. Tarach. praef. -us (*trad. etiam* Dioclerus). Act. Archel. 43, 4 Manes autem fugiens advenit ad quendam vicum longe ab urbe (*sc. Carchari Mesopotamiae*) positum, qui appellabatur -i. erat autem presbyter loci illius nomine et ipse -us. Martyrol. Hier. 7 Kal. Mart. pr. Kal. Mart. pr. Non. Mart. 7 Id. Oct. 6 Kal. Nov. **28** *in titulis* (Papyr. *p. 165, 26*) *servi, liberti, milites*: **a** *nomen*: Corp. VI 631 (*a. 117*), 3, 14 -us pagan(us; *cf. adn.*). 3000 (centuria) -i (*cf.* 3004. 3009. 3056). 6595 (*in monum. Statiliorum*) -us conser(vus) cubicularius. 16856 *sq.* 25011 Inscr. christ. Mai nov. coll. 5 p. 374, 7. Corp. XV 5176 *v.* Didius *p. 145, 40.* XIV 2354 (*in agro Albano*). X 4670

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

(= I 1505; *Calibus, periit*)? 8070, 6 (= I^2 947; *in tessera*) -us Deli spec(tavit). IV 4794. V 8112, 34 (*in amphora*) Diod(.?.). III 419 (*in Lydia; a. 165/6*) ex r(atione) Diod(ori?) *vel* Dio(...). VIII 3574 (*Lambaesi*). 21181a (*Caesareae*). **b** *cogn.*: CORP. VI 975 (*a. 136*) 1, 22 L. Valerius L. l. -us. 1056 b 3, 78 Hermogenes -e *vigil* (*a. 205*). 1057, 3, 24 (1058, 3, 26). 1058, 1, 110. 3381 (= XIV 2325) *Aurelius* Zodorus. 5440. 6108. 6930 (6930a). 7380. 7528. 8006. 10317 (= I^2 1005) A. Carvilius L. l. -us. 11670. 11981. 14569. 19943. 20787. 21638. 22057. 22102 (= CARM. epigr. 92). 23226. 26925. 29165 Vlpio -o ... Vlpius -us filio. 32624 d 37 M. A⟨u⟩r(elius) M. f. Ael(ia) -r⟨us ...⟩ *praetorianus*. 33025. 34223. 34363. 35548a INSCR. graec. XIV 1457. CORP. XIV 246 (*Ostiae; a. 140*), 6, 3 Q. Vivius -us. 3904 (*in agro Tiburtino*) C. Rusti -i. INSCR. graec. XIV 1584 (*Albae*). CORP. IX 151 (*Brundisii*) ⟨. . . D⟩iodoro. X 557 (*Salerni*), 1, 13 L. Appuleius L. l. -us. 1403 (*Herculanei*) d 3, 20. 2926 (*Puteolis*). 3041 *v.* Diodoreus. 3490 (*Miseni*) C. Iulio -o mil(iti) class(is) pr(aetoriae) Misen(ensis)... nat(ione) Bithyn(o). 3785 (= I^2 688; *Capuae*) M. Limbricius M. l. Diod(orus?). 8042, 10 (*in tegula Campana*) L. Ansi -i (*cf.* 8071, 27 [*in patera aenea Pompeiana*]. XIII 10027, 5 [*in vase aeneo*]). 8397 (*Tarracinae*), 3, 18. XI 235 (*Ravennae*). 6689, 40 (*in tegula*). 6876^{a} (*Bononiae*) P. Lensurio P. l. -o. V 2891 (*Patavii; periit*) P. Aemilius P. l. Deodorus. 3221 (*Veronae*). 3511. 5637 (*in agro Mediol.*) M. Stardius Diod(o)rus. III 1814 (*in Dalmatia*) P. Lasto -o lib. 1945 (*Salonis, a. 191*). 7166 (*in insula Caso*). 7398 (*in Thracia*), 7. INSCR. graec. Rom. Cagnat IV 732 (*in Asia*) -ος Φλ. -ῳ στρατιώτῃ τέκνῳ. CONST. veteran. 5 p. 848 extr. 27 (*a. 68*) M. Valerius -us veteranus. PAPYR. Rainer I 1, 34 (*saec. II*). CORP. II 4970, 521 (*in vase*) C. Titi -r(i). VIII 9139 (*in Mauret. Caesar.*) Aelius Zodorus. 9742 (= 21569) Iulius Zodorus. 18085 d 18 *et* f 5 (*in castris Lambaesit.*). 24917 (*Carthagine*). insula -i *v. p. 163, 82*; vicus -i *v. p. 164, 77.* *adi.* **Diodōrīus, -a, -um** (Διοδώρειος), *ad Diodorum quendam poetam pertinens*: SACERD. gramm. VI 533 de tetrametro hypercatalecto -o simplici. *adi.* **Diodōriānus,** -a, -um, *possessorem priorem indicans*: INSCR. Ephem. epigr. IX 606 (*Lanuvii*) Ti. Claudius Aug. l. Capito -n(us).

Diodota *nom. et cogn. mul. gr. cf.* Diodotus. CORP. VI 7860 Tuccia L. l. -a. 29090 (= XI 1503; *periit*) Vitelliae -ae. IV 3905 -te sorori.

Diodotus *nom. et cogn. vir. gr.*, Διόδοτος. *cf.* Diodota. Tiod-: *infra l. 73.* *notatur* D.: CORP. XIII 10021, 150. **1** *rex Bactriae, saec. III a. Chr.* (*cf. Willrich, PW. V 714*): POMP. TROG. prol. 41. IVST. 41, 4, 5 -us, mille urbium Bactrianarum praefectus, defecit regemque se appellari iussit. 41, 4, 8. -us *filius*: IVST. 41, 4, 9. **2** *v.* Diodorus *p. 164, 30.* **3** -us Tryphon, *regem Syriae se appellavit a. 137—133 a. Chr.*: LIV. perioch. 52 Demetrius ... ab -o quodam, uno ex subiectis, qui Alexandri filio bimulo admodum regnum asserebat, bello superatus Seleuceam confugit. 55 -o qui Tryphon cognominabatur. epit. Oxyrh. 8, 213 -us Tryphon An⟨tioc⟩hum ⟨regem occi⟩dit Suriaque potitus e⟨st⟩. POMP. TROG. prol. 35 -o Tryphone. OROS. hist. 5, 4, 17. CASSIOD. Ios. antiq. 13, 8 p. 369 Bas. Alexandri quidam dux, Apamenus genere, -us nomine, qui et Tryphon dicebatur. *v. praeterea* Tryphon. **4** *philosophus Stoicus, magister Ciceronis* (*cf. v. Arnim, PW. V 715*): CIC. epist. 9, 4, 1. 13, 16, 4 -o Stoico, homine meo iudicio eruditissimo. Att. 2, 20, 6. Brut. 309 *fusius*. ac. 2, 115 Tusc. 5, 113 nat. deor. 1, 6 TAC. dial. 30. **5** CIC. ad Q. fr. 1, 2, 12 -i, Luculli liberti. **6** *medicus aet. Augusti* (*cf. M. Wellmann, PW. V 715*): PLIN. nat. 1, 20—27 ind. auct. Petronio -o (25, 110). 20, 77 Petronius -us, qui ἀνθολογούμενα scripsit. 24, 145 -us. **7** *praetor tutelaris sub Caracalla*: FRG. Vat. 159 Aelio -o (246). 211 -o (215). *nescio an idem*: CORP. III 3571 (*in Pannonia inf.; periit*) Ae⟨l(ius)⟩ -us c(larissimus) v(ir). **8** COD. Iust. 11, 33, 1 (*sub Caracalla*) -o. **9** COD. Iust. 3, 32, 22 (*a. 294*) -o. **10** CONC. Calch. a. 451 Mansi 7, 162^{C} -us episcopus civitatis Lysimachorum (*cf.* 7, 576^{B}). **11** *nom. corrupt.*: HYG. fab. 270 p. 147, 20 (Leodoci *coni. Schmidt ex* APOLL. RHOD. 1, 119). **12** *in titulis*: CORP. I^2 2235 = III 14203^3 (*Deli, bil.*) -us Seius C. Cn. s(ervus). VI 225 c 24 Fl(avius) -us. 6214 (*in monum. Statil.*) T. Statilius Tauri l. -us mag(ister) q(uaestor) in familia. 13068 Aurelio -o. 13673 C(...) -o. 15220 Ti. Claudius D⟨iodo⟩tus? 16966 T. Domitius -us. 19423 -o. 25892 L. Satrius -us. 35102 -us Aug(usti) v(erna). INSCR. graec. XIV 1331 *T. Αἰλίῳ Αὐρηλίῳ -ῳ*. 1456 *Αὐρήλιος -ος*. CORP. XV 3456 (*in amphora*) M. Favoni -i. 8132 (*in signaculo*) -t(us) Thor(i) *servus.* IX 6079, 21 (*in amphora Calabra*) -u(s). 28 (*item*) L. Fanni -i. X 5355 (*Interamna Lirenate*) M. Lucceius M. l. -us. XI 1355 (*Lunae*) b 16 Boiaellius Tiodotus *faber tignarius*. XIII 10021, 150 Q. Pom(pei?) -i *med. ocularii.* INSCR. graec. III 1091, 24 (*sub Domit.*) Αὐφίδιος -ος. 1127 (*saec. II*) Κλώ(διος) -ος. IV 606 (*Argis*) Τιβ. Κλαύδιον -ον υἱὸν -ον. CORP. II 5331 *v. p. 163, 60.* VIII 2320 (*in Numidia*) C. Flavi Dio⟨d⟩oti?

Diodrus *v.* Diodorus *supra l. 22.* **Diodu.** *v.* Diodo(.?.).

?**Diodūla** *nom. mul. ex coni. A. Maii* FRG. Vat. 275 (*a. 286*), *ubi trad.* ⟨...⟩iodul⟨...⟩. *cf.* Diodolus.

Diodurum *statio Galliae, hodie* Jouarre. ITIN. Anton. Aug. p. 384, 6 -o. *cf.* Divodurum *et Ihm, PW. V 1241, 19 sub* Divodurum.

Diof- *v.* Dioph-.

Diog(...) *nom. inc. in vase Arretino.* CORP. XV 5475 Diog. Publ(i). *adde* VI 17753 (*periit*) C. Faustius C. l. Diog⟨. . .⟩. *sim.* 16858. 32172. *fort.* Diogenes.

Dioga (**Diogas** *l. 10, etiam voc. l. 6*; **Dioges** *v. l. 8*) *nom. et cogn. vir.* *gen.* -aes *l. 7*; -ae *l. 8. 11*; *dat.* -ati *l. 10*; -ae *l. 8*; *acc.* -an *l. 14.* *abl.* -a *l. 12.* CYPR. sent. episc. 85 -a Leptimagnensis *sc. episcopus* (AVG. bapt. 7, 47, 92). CORP. VI 1056 b 1, 41 Petili -as *vigil* (*a. 205*). 6280 (*in monum. Statilior.; periit*) Felix ex Albano -aes f. 8192 (*in columb.*) Q. Sallustius -ae l. -es. 14027 Ti. Claudius -a ... Ti. Iulio -ae patrí (*nom.* -a *ter*). 16992 C. Larínas -a. 19982 (= 17424a) G. Iulio -ati. 26310 (*periit*) Sergio Cydno ... -as et Zosime nato. XV 3916 (*in amphora*) QQ. Laberiorum Zosimi et -ae. TAB. aliment. Vel. (Corp. XI 1147) 2, 90 M. Velleio Fisio -a. 4, 36 per C. Fisium -an. *adde tit. male lectum* III 645 (*Philippis*) curantib(us) Albio Vero mil(ite) et Diogan(?) lib. *cf.* Diocas, Diogis.

Diogenea *cogn. mul. gr.*, Διογένεια. CORP. VI 9576 Valeria L. l. -a.

Diogenēs, *nom. et cogn. vir. gr.*, Διογένης. *nom.* -is: DAMAS. 99, 10. *genet.* -is (*cf.* PLIN. dub. serm. frg. Char. gramm. I 132); *gen.* Diocaenu(?) *p. 167, 47.* *dat.* -i; -eti: CORP. VI 2286; *p. 167, 58*; -e: *p. 167, 34.* CORP. VI 8828. 19259 *trad.* X 3459. XII 3004 (*periit*); -ei: CORP. VI 13069. *acc.* -em: VARRO Men. 469. 517 CIC. de orat. 2, 155. 157 Cluent. 47 fin. 1, 6. 2, 24 div. 2, 101 Cato 23 CAEL. *infra l. 73* SEN. nat. 4, 2, 30 SCHOL. Hor. epist. 1, 17, 13 SCHOL. Cic. Bob. p. 91, 2 St. PS. RVFIN. *et* CASSIOD. *infra l. 66* AVG. c. Iul. 4, 15, 75; -en: CIC. Tusc. 4, 5 VAL. MAX. 4, 3 ext. 4 SEN. dial. 9, 8, 7 epist. 90, 14 PLIN. nat. 7, 80 DIOM. gramm. I 310. Diocenes: CORP. VI 13217. XII 5686, 306; Zogenes: CORP. VI 2638 (*cf.* p. 3369). Dī-: CORP. VI 5538. 16956. 28390. X 3358. 5718. III 13661. Dīog-: AVSON. 54, 2. 248, 2 *sq.* 320, 12. LVX. anth. 374, 1; *p. 167, 37.* Dĭogenēs: TER. MAVR. 2364. *notatur* Diog.: CORP. I^2 1413(?). XV 7079 INSCR. Rostowzew, tess. plumb. 1405? *et p. 167, 66.* **1** *Apolloniates, philosophus saec. V a. Chr.* (*cf. E. Wellmann, PW. V 764*): CIC. nat. deor. 1, 29 aer, quo -es Apolloniates utitur deo (SEN. nat. 2, 20, 1. 4, 2, 28 MIN. FEL. 19, 5 CENS. 9, 2 VINDIC. med. 3). SEN. nat. 4, 2, 30 CENS. 5, 4 RVFIN. Clement. 8, 15 AVG. civ. 8, 2 c. Iul. 4, 15, 75 VINDIC. med. 1. **2** *Sinopeus, philosophus cynicus saec. IV a. Chr.* (*cf. Natorp, PW. V 765*): *v.* Cynicus *Onom. II p. 791, 47.* *adde* DIOM. gramm. I 310 GRAMM. VI 273 AVG. c. Iul. 4, 15, 75 MACR. sat. 1, 11, 43; *praeterea*: VARRO Men. 281 (*de -e et Alexandro; cf.* CIC. Tusc. 5, 92 VAL. MAX. 4, 3 ext. 4 SEN. benef. 5, 4, 3. 5, 6, 1 APVL. apol. 22 HIER. adv. Iovin. 2, 14; *nom. celato* IVV. 14, 311). Men. 444. 469. 517 CIC. Tusc. 3, 56 nat. deor. 3, 88 SEN. dial. 9, 8, 4 *sq.* 7 epist. 29, 1. 47, 12. 90, 14 (*de calice superfluo* [*cf.* GRAMM. VI 273] *et dolio*). FRONTO p. 114 N. DIOM. gramm. I 310 (*de lucerna in die accensa; cf.* TERT. adv. Marc. 1, 1 ille canicola -es *eqs.*). GELL. 18, 7, 4. 18, 13, 7 *sq.* APVL. flor. p. 46. 101. TERT. nat. 1, 10 (*cf.* apol. 14, 8). 2, 2 apol. 39, 14. 46, 10 (*de -e et Phryne*). 46, 13 (*cf.* HIER. adv. Iovin. 2, 9). 50, 14 LACT. inst. 3, 25, 16. epit. 34, 4 -es cum choro canum suorum (*cf.* AVSON. 28. 248). PRISC. rhet. 2, 8 p. 552. AVSON. 320, 12 cuncta cupit Croesus, -es nihilum. SCHOL. Hor. epist. 1, 17, 30 HIER. epist. 60, 5, 2? AVG. civ. 14, 20 MACR. sat. 1, 7, 3. 1, 11, 7. 7, 3, 21 CASSIAN. conl. 13, 5, 4 LVX. anth. 374, 1 SIDON. epist. 9, 9, 14. *nota*: TERT. nat. 1, 10 Romani stili -es Varro. **3** *Babylonius, philosophus Stoicus, a. 155 a. Chr. cum Carneade et Critolao ab Atheniensibus legatus Romam missus* (*cf. v. Arnim, PW. V 773*): CIC. de orat. 2, 155 *v. Onom. II p. 726, 82* (*cf.* GELL. 6, 14, 9. 17, 21, 48 MACR. sat. 1, 5, 15). 2, 157 -em eum fuisse, qui diceret artem se tradere bene disserendi et vera ac falsa diiudicandi, quam ... διαλεκτικὴν appellaret. 2, 160. ac. 2, 135 Stoicus -es (*cf.* 2, 98 fin. 2, 24 Tusc. 4, 5 div. 2, 90 Cato 23. off. 3, 51 magno et gravi Stoico. leg. 3, 13 [Dione *codd.*]. SEN. dial. 5, 38, 1 -i philosopho Stoico. GELL. 6, 14, 9. 17, 21, 48 MACR. sat. 1, 5, 15). fin. 1, 6. 3, 33. 49. 57. nat. deor. 1, 41 -es Babylonius (div. 1, 6 off. 3, 51 QVINT. inst. 1, 1, 9 MIN. FEL. 19, 12) ... in eo libro, qui inscribitur de Minerva. div. 1, 84. 2, 91. 101 off. 3, 91. GELL. 6, 14, 10 violenta ... et rapida Carneades dicebat, scita et teretia Critolaus, modesta -es et sobria. **4** *amicus Alexandri Iannaei, interfectus a Pharisaeis post a. 78 a. Chr.*: HEGES. 1, 12 l. 39 PS. RVFIN. Ios. bell. Iud. 1, 4 p. 603 Bas. CASSIOD. Ios. antiq. 13, 22 p. 390 Bas. **5** EVTR. 5, 6, 3 filius Archelai *ducis Mithridatis -es interfectus in pugna apud Orchomenum commissa* (OROS. hist. 6, 2, 6); *cf.* GRAN. LIC. p. 25 *et Willrich, PW. V 736, 27.* **6** CIC. Cluent. 47 *Cleophanti medici* servum -em. 176. **7** SCHOL. Cic. Bob. p. 91, 2 St. ad vilicum -em nomine, qui trans Alpis morabatur. **8** CIC. epist. 2, 12, 2 -es tuus (*i. M. Caeli Rufi*), homo modestus. CAEL. Cic. epist. 8, 8, 10 -em Graecum. **9** *medicus ante Augustum*: CELS. 5, 19, 20. 5, 27, 1. *cf. M. Wellmann, PW. V 777, 21.* **10** *statuarius aet. Augusti*: PLIN. nat. 36, 38 Agrippae Pantheum decoravit -es Atheniensis. *cf. C. Robert, PW. V 777, 35.* **11** SVET. Tib. 32, 2 -es grammaticus, disputare sabbatis Rhodi solitus. **12** *mythistoricus saec. I, ut videtur*: SERV. auct. georg. 1, 30 multa praeterea miracula de hac insula (*i. Thyle*) feruntur, sicut apud Graecos Ctesias et -es, apud Latinos Sammonicus dicit. *cf.* PHOT. cod. 166 Ἀντωνίου -ους τῶν ὑπὲρ Θούλην ἀπίστων λόγοι κδ' *et W. Schmid, PW. I 2615, 63.* **13** INSCR. graec. III 10 (*a. 198*) ⟨ἐπὶ ἄρχοντος⟩ Φλ. -ους Μαραθωνίου. **14** MACER dig. 47, 10, 40 divus Severus Dionysio -i. **15** PAPYR. Berol. II 620 (*saec. III*) τοῦ δια-

[Reisch]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

σημοτάτου ἐπ⟨ι⟩τρόπου Ἀννίου -ους. **16** COD. Iust. 4, 39, 4 (*a. 223*) Aurelio -i militi. *cf.* 8, 10, 2 (*a. 222*) -i. **17** CORP. VIII 2573 (*saec. III ex.*) M. Aurelius -es v(ir) p(erfectissimus), p(raeses) p(rovinciae) N(umidiae). *cf. Stein, PW. V 736,53.* **18** COD. Iust. 3,22,5 (*a. 294*) -i praesidi insularum. **19** CONSVLT. 6, 14 (*a. 293*) Aurelio -i (= COD. Iust. 4, 20, 7 -i). *cf.* COD. Iust. 8, 39, 1 (*a. 287*) -i. 8, 44, 16 (*a. 290*). 4, 38, 8 (*a. 294*). 5, 12, 23 (*a. 294*). 8, 42, 19 (*a. 294*). **20** CORP. III 6807 (*sub Dioclet.*) Val(erius) -es v(ir) p(erfectissimus), ⟨pr⟩aes(es) provin(ciae) Pisid(iae). 6808. 13661. **21** GREG. TVR. dorm. 1 -es ... *baptizatus* Martinianus *appellatus.* **22** SVBSCR. syn. Sardic. or. a. 343/4 (Hil. coll. antiar A IV 3) 63 -es episcopus. **23** AMM. 29, 1, 43 (*a. 371*) -es ... vir nobili prosapia editus, ingenio, facundia forensi suavitateque praestans, dudum Bithyniae rector, ut opimum patrimonium eius diriperetur, capitali est poena affectus. *alius*: 29, 1, 44. **24** CONC. Aquil. Ambr. epist. 8, 63 (*a. 381*) -es episcopus Genuensis (8, 1. 76). **25** CONC. Ephes. a. 431 Mansi 4, 1270B -es *episcopus* Seleucobeli (5, 768B). *alius*: 5, 766C -es episcopus Ionopoleos. **26** CONC. Calch. a. 451 Leo M. epist. 98, 4 -es episcopus metropolis Cyzici (Mansi 6, 566C *al.*). *alius*: CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 575D -is episcopi Orthosiae civitatis Cariae (7, 125B. 158A). **27** CONC. Const. a. 536 Mansi 8, 1052E -es presbyter et archimandrita monasterii sancti Thalassi Anypodetorum. **28** CONC. Const. a. 550 Mansi 9, 176A -e ... episcopo Cratiae (9, 193A. 392B). *alius*: Mansi 9, 177C -e ... episcopo Augustopolitano (9, 193E. 394C). **29** *act. inc.*: CORP. inscr. graec. 2781 b (p. 1111; *Aphrodisiade*) Δ⟨εν⟩κίου Ἀντωνίου Κλαυδίου Δομετε⟨ί⟩νου -ους, Ἀσίας ἀρχιερέως καὶ νομοθέτου. 2777 ⟨... Δομε⟩τεῖνον -ην. *huius fil.*: *ibid.* 2819 b (p. 1115) Κλαυδίου -ους καὶ Ἀττάλου συνκλητικ⟨ῶ⟩ν (*cf.* 2805 a b *et PIR. I p. 365 n. 684. 685. v. etiam infra p. 168, 37*). MARTYROL. Hier. 7 Kal. Apr. (*Antiochiae*) -is (*cf.* 8. 7 Id. Apr. 6 Id. Iul.; *Achelis, Die Martyrol. p. 79*). 17 Kal. Mai. (*in Mesopotamia*). 16. 15. 7 Kal. Iul. *persona ficta*: PETRON. 38, 10 C. Pompeius -es. **30** *in titulis et papyris*: **a** *nomen*: CORP. VI 647 IV 5. 5199 (*in columb.*) -es Sostrati mar(garitarius) d(ecurio). 5865 (*ibid.*) -es Pomp(eianus) lectic(arius). 6297. 8828 (*periit*) -e Aug(usti) ser(vo) ex disp(ensatore). 9908. 12349. 16860 *sqq.* 21176. 23175. 25190 -es Rhodonis f. Flaviopo⟨l⟩itanus. 29527. 29960 *v. p. 168, 44.* 31807. INSCR. christ. Rossi II p. 83 n. 25 (= p. 100 n. 13 PS. DAMAS. 99), 10 Dīogenis (*sic*) martyr. CORP. XIV 427 (*Ostiae*). IX 6078, 82 (*in tegula*)? X 868 (*Pompeis*) -es structor. 8042, 42 (*in tegula Campana*) -es P. P. Sex. IV 2046. XI 6699, 70 (*in lucerna; cf.* V 8114, 38. XII 5682, 36. XIII 10001, 116). V 182 (*Polae*). †6294 (*Mediolanii*)? 7839 (*Fori Germanorum*). XII 3004 (*inter Vcetiam et Nemausum*). 5686, 306 (*in vasculo*). XIII 2810 (*in prov. Lugud.*) -i Albi (f.) pigtor(i) (*sic*). 5757 (*in Germ. sup.*)? 8363 (*Coloniae Agr.*). 11107 (*in Aquitania*) Dioceni (-g-?). III 1312 (*in Dacia*). 1586. 7895 -es ⟨l⟩apidarius. INSCR. Arch. Anz. 1913 p. 335 (*ibid., sub Philippo*) -es Eutyche⟨t⟩is Augg. nn. disp(ensator) VII. CORP. III 1719 (*in Dalmatia, periit*) Diocas Diocaenu (= *gen.* Diogenu?) Cilix. 1993 -i Athicti fil. -es Aug. lib. tabul(arius) prov. Dalm(atiae) nepoti. 9030. II 957 (*in Baetica*). VIII 2782 (*Lambaesi*) Mellis -is fi(liae) domi Alexandria. **b** *cogn.*: CORP. I^2 1413 (*Romae*) D. Veturius D. l. Diog(enes?). VI 1058 III 115 *vigil a. 210.* 1908. 2190 L. Alfius Dioge⟨nes⟩ kalator T⟨...⟩. 2286. 2433 (*idem* 32543 *l. 79*). 2638. 3418. 4130 (*in monum. Liviae*) L. Granio -i. 4380. 4675 (*in monum. Marcellae*) Ti. Voltilius Ti. l. -es. 4781 (*ibid.*). 4987 *sq.* 5538. 5723 *sq.* 5763. 6016. 6530 *sq.* 6949. 7002. 8174 Q. Sallustius Q. l. -es medicus. 12726 *sq.* 12782 M. Vípsaní -is. 13069 *et saepe in titulis urbanis.* INSCR. graec. XIV 1526. 1989. 2080. INSCR. bullett. di archeol. crist. 1886 p. 66, 70 (*e coemet. Priscillae*) Pr(obo?) -eti. CORP. XV 7079 (*in caccabo aeneo*) M. Plini -i(s) (*cf.* XIII 10027, 36). 7748 (= XIV 4168; *in fistula*) A. Fabi -is. XIV 652 (*Ostiae*). 2739 (*Tusculi*). IX 4462 (*in agro Amiternino*) L. Rutilio L. l. -i. X 557, 2, 5 (*Salerni*). 751 (*Surrenti*). 2429 (*Puteolis*). 3358 (*Miseni*) Tí. Iulius Aug(usti) et August(ae) l. Díogenes tr(ierarchus). 3432. 3459. 3506. 3959 *sq.* (*Capuae*). 3981. I^2 683 (*a. 84 a. Chr.*) ⟨...⟩us M. l. -es ... A. Vibbius A. l. -es *magistri Campani.* X 4852 (*Venafri*). 5718 (*Sorae*). 805 (*Pompeis*). 8058, 1 (*in signaculo Pompei.*) M. Aemil. Diog. 8058, 14 (*item*) L. Calp. Diog. IV 4063. INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. X) 326 (*Pompeis*). CORP. XI 921 (*Mutinae*). 1451 (*Pisis*). 1877 (*Arretii*). 2605 (p. 1291; *Populonii*) A. Messio A. l. -i medico. 6109 (*Fori Sempronii*) L. Servienus L. lib. -es Augus⟨t(i)⟩ vestiarius. 6948 (*Lunae, a. 2 a. Chr.*) L. Screibonius Libonis l. -es. V 2198 (*Altini*). 4087 (= I^2 753; *a. 59 a. Chr.; in agro Mantuano*) Diogen(es) Metili C. s(ervus). 4436 (*Brixiae*). 4552. †6186 (*Mediolanii*) Aurelius -es confessor. XII 4983 (*Narbone*). VII 248 M. Verec(undius) -es (se)vir col(oniae) Ebor(acensis) ... cives Biturix Cubus (*cf.* INSCR. Ephem. epigr. III 183). III 1547 (*in Dacia*). 2212 (*in Dalmatia*). 14243⁴. 7437 (*in Moesia inf., a. 227*), 1, 48. 10992 (*in Pannon. sup.*). 15181¹. 15136 (*in Pannon. inf.*). 14376¹ (*in signaculo*). VI 2742 -es Gaius mil(es) coh. X pr(aetoriae) ... nat(ione) Trax civitate Serd(i)ca. 32543 (*a. 227*) M. Aur(elius) M. f. Fl(avia) -es Philippopoli vi⟨c⟩o C⟨.⟩menos coh. VIII praet. (*v. l. 52*). 32563, 10 Aur. -n(es) do(mo) Filopopoli. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 699 (*in Thracia*). INSCR. graec. III 1262. 3090. V 1, 546 (*Lacedaemone, saec. III in.*) Γαΐου Πομ(πωνίου) Πανθάλους -ους Ἀριστέα ἀρχιερέως τῶν Σεβαστῶν καὶ τῶν θείων προγόνων αὐτῶν (1, 547. 684). XII 2, 494 (*in agro Mitylenaeo*). CORP. VI 3102 L. Baebi(us) -es mil. clas(sis) prae(toriae) Misene(n)sis ... n(atione) Grae(cus). X 3558 M. Casio -í veter(ano) nat. Cilix. XI 1840 M. Aegnatius -es ... natio⟨ne⟩ Alexand(rinus). PAPYR. Hamb. I 1, 6 (*Alexandriae; a. 57*) Λούκιος Οὐέττιος Λουκίου υἱὸς -ης ἀπὸ τῶν ἀπολελυμένων ἱππέων. 19, 14 (*a. 225*). 39 GG 12 (*a. 179*). Oxyrh. VIII 1114 (*a. 257*). 1127 (*a. 183*). 1141 (*saec. III*). IX 1208 (*a. 291*). X 1276, 33 (*a. 249*) Αὐρήλιος ⟨Σ⟩αραπάμμων -ης. 1284, 7. 8 (*a. 250*). Berol. I 156, 1 (*a. 201*). 287, 3, 16 (*a. 250*). II 567, 2, 15 Britann. III p. 24 Rainer I 1, 42 Genav. 42. CORP. II 3170 (*in prov. Tarracon.*). VIII 24871 (*Carthagine*). **c** *pro signo*: CORP. XIII 7346 (*in Germ. sup.*) Hermogratius qui et -es. PAPYR. Oxyrh. IV 727 (*a. 154*) *C. Marcii* Ἀττίωνος τοῦ καὶ -⟨ο⟩υς. *adi.* Diogenianus *v. l. 42.*

Diogenetēs, Diogenetus *v.* Diognetus.

Diogenia *nom. et cogn. mul. gr.*, Διογένεια; *cf.* Diogenius, Diogenes *sim.* -ī- *v. l. 18.* COD. Iust. 7, 16, 16 (*a. 293*) -ae (*cf.* 8, 50, 17). CORP. VI 15394 Cl(audiae) -ae ... et Aeliae -ae filiae. 18781 Furia -a. INSCR. christ. Mai nov. coll. V p. 427, 8 -ae filiae ... -es Diogenes pater. CORP. V 1601 (*Aquileiae, periit*) Diugenia. CARM. epigr. †1436 (= CORP. V p. 618, 10; *Mediolanii*) sacra Diōgeniae clauduntur membra *viduae.* CORP. XII 4129 (*ad ostia Rhodani*) Pompeiae -ae. III †7582 (*in Moesia inf.*) -i⟨a⟩. VIII 876 (*in prov. procos.*) Insteiae -ae. *pro nom. gent.* (?): CORP. VIII 17788 (*in Numidia*) -ae Piperi (*dat.*).

Diogeniānus *nom. et cogn. vir., gr.* Διογενιανός; *cf.* Diogenius, Diogenes. *philosophus Pergamenus*: PLVT. quaest. conv. 8, 717B *sqq.* *philos. Epicureus saec. II v. v. Arnim, PW. V 777.* *grammaticus saec. II v. Cohn, PW. V 778.* *vir consularis a. 218*: CASS. DIO 78, 36, 5 Φούλουιος -ός. *cf. Groag, PW. VII 237, 64.* COD. Iust. 3, 28, 12 (*a. 229*) -o. COD. Iust. 10, 32, 7 (*a. 293*) -o. PAVL. NOL. epist. 48 -um Albigae *sacerd. vel episc.* COD. Theod. 15, 7, 13 (*a. 413*) -o v(iro) c(larissimo) trib(uno) volupt(atum). CANON. Migne 56, 597A (*a. 448*) -us *diacon.* CONC. Ephes. a. 449 Mansi 6, 930B -us episcopus Remesianensis Daciae Mediterraneae (6, 610B). AVELL. p. 475 (*a. 495*) -o viro spectabili (*Romae*). CONC. Const. a. 550 Mansi 9, 176A -o reverendissimo episcopo Sozopolitano (9, 193A. 392B). *in titulis*: INSCR. graec. XIV 1542 (*Romae*) -ός. 1903 Οὐαλερίῳ(ι) -ῷ(ι). CORP. XIV 778 (*Ostiae*) Cassius -us. V †1646 (*Aquileiae*) filius Dizones prepositi nomine -us. CORP. inscr. graec. 2781 c (*Aphrodisiade*) ⟨Ἀν⟩τώνιον Δ⟨ιογεν⟩ιανὸν (?) υ⟨ἱὸν Τιβ⟩ερίου Κ⟨λ⟩α⟨υδίου Ἀ⟩ντωνίου Δο⟨μετε⟩ίνου (*cf. p. 167, 24 sqq.*). INSCR. graec. Rom. Cagnat III 65 (*in Bithynia; ante a. 212*) Δο⟨μ(ίτιον)⟩ Αὐρήλιον -ὸν Καλλικλέα *censorem eqs.* IV 621 (*in Phrygia; a. 269/70*) Αὐρ(ήλιος) -ὸς Διογένους κὲ Αὐρ. Σεκόνδας υἱός. 659 *T.* ⟨Φλ(άουιος)⟩ -ος συνκλητικός. INSCR. Arch. epigr. Mitt. Öst. 15 (1892) p. 94, 11, 12. *adi. possessorem priorem indicans*: CORP. VI 3942 (*in monum. Liviae*) Myrtilus Caesaris -us. 29960a Ilisso Caesaris Aug. -a(no) (b Diogeni Caesaris Ilissus -n(us) fecit). *Reisch.*

Diogenis *cogn. mul. gr.*, *Διογενίς, *cf.* Diogenes. CORP. VI 10195 Flavia -is. 12131 (*periit*) Flaviae -idi. 27984 Valeria M. f. -is Valerio Diogeni patri. INSCR. Notiz. degli scavi 1912 p. 228, 9 (*Romae*) Stertinia L. l. -is. CORP. XIV 1732 (*Ostiae*) Vareniae -idi. INSCR. graec. III 3091 ⟨Κλ⟩αυδία -ὶς Στεφάνου.

Diogenitus *v.* Diognetus.

Diogenius *nom. vir. gr.*, Διογένιος. COD. Iust. 6, 50, 10 (*a. 241*) *imp. Gordianus* -o. 4, 26, 9 (*a. 294*) *impp. Diocletianus et Maximinianus* -o. NOT. Tir. 116, 6 Diugenius.

Diogenus *nom. serv., cf. c.* Diogenes. CORP. XIII 10002, 182 (*in amphora*) -us f(ecit). 10010, 781 (*in vasculis Gallicis*) -us. ⟨D⟩iogeni. Diogen(us). Dioge(nus).

Diogēs *v.* Diogas *p. 169, 8.*

Diogis *cogn. mul.* CORP. X 6538 (*Corae, latet*) Arellia M. l. -is M. Arellius. XI 3932 Flavia -is (*T. Flavii Augusti l. Mythi uxor*)

Diognētus *nom. et cogn. vir., gr.* Διόγνητος. *legitur* Diogné(tus): CORP. VI 13414 (*latet*) M. Antonius Diognét(us). Diognit- *v. l. 66. 69. 75.* Diogenetus, Diogenitus *v. l. 64. 72.* Diogenetes *v. l. 73.* **1** -us *archon Atheniensium*; *v. Kirchner, PW. V 784, 42*: HIER. chron. a. Abr. post 1124 Atheniens(ium) *archon* VII -us (Diogenitus *ed.*, Diogenetus *A′F*, Diogeneus *P*, *sed* Diognetus *vers. armen.*). EXC. barb. chron. I p. 298, 16 *archon Atheniensium* VI *post Codrum* Diognitus. **2** -us *architectus Rhodius saec. IV a. Chr.*; *v. Fabricius, PW. V 786, 61*: VITR. 10, 16, 3 -us (Diogenes *EGH*) ... fuerat Rhodius architectus. 10, 16, 3 -o (Diogeni *EGH*). 10, 16, 6 (Diognito *EGH*). 10, 16, 6—8. **3** -us *servus Venerius aet. Ciceronis*: CIC. Verr. 4, 86 (*bis*) decumanum -um Venerium ... novum genus publicani. **4** CAPITOL. Aur. 4, 9 operam ... pingendo sub magistro -o (Diogeneto *trad.*) dedit. *cf. v. Arnim, PW. V 785, 84.* **5** -us *episcopus subscripsit epistulae synodi Sardicensis a. 343/4*: EPIST. syn. Sardic. occ. (Hil. coll. antiar. B II 1) 2 -gnit- *codd.* *alii aetatis incertae*: **6** PLIN. nat. 6, 61 -us et Baeton itinerum eius (*Alexandri Magni*) mensores. *fort. idem*: PLIN. nat. 1, 6 ind. auct. 1, 12 ind. auct. 1, 13 ind. auct. *v. Berger, PW. V 785, 51.* *fort. idem*: **7** HYG. astr. 2, 30 p. 70, 18 -us (*ita D*, Diogenetes *vulg.*) Erythraeus ait quodam tempore Venerem ... in Syriam venisse. *v. Knaack, PW. V 785, 42.* *in titulis* (*servi*): CORP. VI 33788 -o Ti. Aug. ser(vo) Alypiano, qui praefuit pedisequis. X 1561 (*Puteolis, periit*) -us vílic(us). *adde*: CORP. VI 25795 Diognet⟨...⟩ (*fort. cogn.*). *cogn.*: CORP. VI 6823 L. Valerius -us. 16840 L. Didi -i. 20256 L. Iul(ius) L. f. Sallustius -us. 20307 Mem-

[Wulff]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

mio -o. 24266 (*periit*) L. Plautio -o coniugi ... et -o filio. XV 8527 (*in signaculo*) L. Valeri -i (*item* X 8059, 421 *in signaculo*). X 7240 (*Lilybaei, periit*) *M. Οὐαλέριον -ον Μῆγα υἱόν*. III 6087 (*Ephesi*) *Τιβερίου Κλαυδίου -ου*. PAPYR. Oxyrh. VIII 1113 I 13 (*a. 203*) *Κλα⟨υ⟩δίου -ου τοῦ κρ⟨ατί⟩στου ἐπιτρόπου* (*ibid.* II 3. *idem videtur esse* PAPYR. Hamburg. I 11, 6 [*Fayum, a. 202*] *Κλαυλίου* [*sic*] *Διοκνή⟨του το⟩ῦ κρατείστου ἐπιτρόπου ⟨τῶν κ⟩υρίων Σεβαστῶν*). *adde*: INSCR. graec. XIV 276 (*Lilybaei*) *Τεβέριον Α⟨...νι?⟩ὸν Διόγνη⟨τον? γυμνασιαρχ⟩ήσαντα*.

Diognitus *v.* Diognetus *p. 168, 61.*

?**Diogyris** *nom. vir. thrac., apud Graecos Διήγυλις; v. Willrich, PW. V 475.* VAL. MAX. 9, 2 ext. 4 †Numulissimis (Zisemis *Paris, A²*) -idis filii, Thraciae regis (*saec. III a. Chr.*).

Dioiantus *v.* Diophantus *p. 180, 31.*

Diolcos *opp. Aegypti, gr. Διόλκος; cf. Sethe, PW. V 814.* RVFIN. hist. mon. 32 p. 459ᶜ Porthenio mari adiacet et vicina est *eremus* oppido, quod dicitur -o. CASSIAN. conl. 18, 1 tit. -on (Diolco *FO*) venientes. 18, 1, 1 vicum, cui nomen est -os (Diolchos *O*), uni ex septem Nili fluminis ostiis imminentem. inst. 5, 36, 1 ad oppidum Aegypti, quod -os (Diulcus *H*, Diulchos *L*) appellatur. LIBERAT. 18 p. 1029ᴬ hegumenum monasterii -on (Diolchon *trad.*). GLOSS. IV 58, 17 -o nomen loci.

Diolele *nom. loci in Africa prope Capsam urbem*: TAB. Peut. 5, 1 presidi -e.

Diolindum *nom. loci in Gallia; cf. Ihm, PW. V 814.* TAB. Peut. 2, 2.

?**Diomanius** *cogn. vir.* CORP. III 2701 (*in Dalmatia, periit*) L. Petron(i)o -o. *leg. videtur* Diophanto.

Diomās *nom. vir. gr., Διομᾶς.* CORP. VI 14196 (*periit*) Calpurni⟨o⟩ Sabino -as. *ibid.* Caniliae Sabinae -as fec(it).

Diomēdē *nom. mul. gr., Διομήδη, cf. c.* Diomedes. HYG. fab. 97 p. 90, 12 Eurychus (Eurytus, Euryalus?) Pallantis et -ae filius. *cf. Escher, PW. V 815.*

Diomēdēa *v.* Diomedes *p. 172, 16.*

Diomēdēs *nom. et cogn. vir. (navis v. p. 171, 74) gr., Διομήδης.* *formae*: Zio-: CORP. VI 16866 Ziome·des. VIII 10839 (*Hippone*) P. T. Corneli Ziomedis. *Διουμ- v. p. 171, 68.* *de mensura*: TER. MAVR. 1512 *ionicus ἀπ' ἐλάσσονος* ... cui nomen indiderunt, in nomine sic est: -es. 2059. DON. gramm. IV 370, 15 ionicus minor ex duabus brevibus et duabus longis ... ut -es. *cf.* CORP. V 173 (*Aquileiae*) ⟨Di⟩oméde⟨s⟩. *declinatio*: VARRO ling. 10, 49 -es ... Diome⟨di et Diome⟩di[bu]s. MART. CAP. 3, 280 *nomina graeca* saepe mutantur varietate linguarum ut -es. GRAMM. suppl. 97, 21. *traduntur casus: nom.* -is: FIRM. err. 12, 8. AVSON. 223, 1 *cod. V.* ITIN. Theod. 26 GREG. TVR. dorm. 1. *voc.* -es: POMPON. Atell. 64. *acc.*: *inter* -em *et* -en *variant codd.*; *metro probatur* -em: VERG. Aen. 11, 243 (-en *codd. et* SERV. auct. Aen. 11, 245 *cod. G.* MACR. sat. 5, 17, 19. CLAVD. DON. *ad l.* p. 443, 31 *cod. V.* p. 444, 8 *codd.*; *at trad.* -em: EMPOR. rhet. p. 562, 28. -e: SERV. *ad l. codd. AS.* SERV. auct. Aen. 11, 245 *codd. praeter G. cf.* SERV. *ad l.* aut -em legendum, ut sit latinus accusativus ..., aut si graecum accusativum facere voluerimus, -e legamus ...; si autem -en dixerimus, nec latinum est nec graecum nec versus ratio consistit. ... tamen melius est, ut -e legamus *eqs.* MACR. sat. 5, 17, 19 [*falso*] si quis eum [*Vergilium*] putat latine dixisse -em, sanitas metri in versu desiderabitur). *metro constat* -en: ANTH. 11, 6. *trad. praeterea* -en: SEN. dial. 11, 7, 6. SVET. Aug. 67, 1 *codd. praeter YPS.* TER. MAVR. 2059. 2060 PORPH. Hor. sat. 1, 7, 15 IVST. 12, 2, 7 DARES 30. 31 (*saepius* -em). SERV. Aen. 9, 1 SERV. auct. Aen. 3, 406. 407. 545. 11, 239. 12, 347 *cett.* CLAVD. DON. Aen. 8, 10 p. 114, 3 *et passim.* AVG. civ. 18, 16 *codd. praeter b p.* 18, 18. *dat.*: CORP. I² 1342 ⟨D⟩iomedei. VI 22760 L. Musio -e. *vulgo* -ī, *cf.* VI 6046 Diomedí. *abl.*-ĕ: OV. met. 12, 100 HOMER. 534 STAT. Ach. 1, 701 *saepius. notatur* Diom., Diome. *v. p. 171, 18 sqq.* **A** *nomen*: **1** -es *rex Bistonum, Martis filius (v. l. 76 et 84), equis carnivoris insignis, qui ab Hercule rapti sunt* (*v. Bethe, PW. V 816*): LVCR. 5, 29 ELEG. in Maecen. 84. OV. epist. 9, 67 crudi -is (*cf.* AVSON. 417, 17 feri). SEN. Tro. 1108. MELA 2, 29 turris quam -is vocant ... et urbs quam soror eius suo nomine nominavit Abdere (SOL. 10, 10 *Abderam* -is soror ... condidit. MART. CAP. 6, 657). PLIN. nat. 4, 42 oppidum fuit Tirida, -is equorum stabulis dirum (SOL. 10, 9. ITIN. Anton. Aug. 331, 5 stabulo -is). 25, 94 qui *limes* -is vocatur. STAT. Theb. 6, 348 Geticí pecus hic (*Chromis*) -is ... habet. GELL. 3, 9, 2 Gavius Bassus ... item Iulius Modestus ... tradunt ... Gnaeum Seium ... habuisse equum natum Argis ..., de quo fama constans esset, tamquam de genere equorum progenitus foret, qui -is Thracis fuissent *eqs.* (SERV. auct. Aen. 8, 299 -is Thracis. SCHOL. Stat. Theb. 6, 464. HYG. fab. 159 p. 15, 3 *inter filios Martis* -es Thrax. *cf.* AMM. 22, 8, 3 *Abdera* cruentae ... -is Thracii sedes. COMMENT. Lucan. 2, 163). ANTH. 41, 1. 2. 431, 6. 627, 8. DARES 16 -em regem. SERV. Aen. 1, 752 rex Thracum (SCHOL. Stat. Theb. 12, 156. SCHOL. Lucan. 2, 163 -em Thraciae regem dicit Bistonium *eqs.* HYG. fab. 30 p. 64, 16). 3, 51. SCHOL. Verg. Bern. georg. 3, 268 Glaucus equas cognomine Potniadas habuit, quae prius -is erant. PROB. Verg. georg. 3, 267 SCHOL. Stat. Theb. 1, 275 Ach. 1, 238. HYG. fab. 250 p. 138, 11 -em Martis (Atlantis *cod. F*) filium ex Cyrene. MYTHOGR. 1, 61. 163. 2, 151 CLAVD. 3, 254. **2** -es *Tydei filius, rex Argi* (*v. Bethe, PW. V 816*): *nom. fabulae* ACCI *v. Ribbeck, Trag. Rom. frg.³ p. 197.* CIC. nat. deor. 2, 166 VARRO frg. Serv. Aen. 4, 427. VERG. Aen. 1, 752 -is equi (10, 580 CORIPP. Ioh. praef. 8. *cf.* AVSON. 443, 2 *ludis funebribus* -es equis superat). HOR. sat. 1, 7, 16 *de permutatione armorum -is et Glauci* (PORPH. *ad l.* PLIN. nat. 33, 6 HOMER. 554 PLIN. epist. 5, 2, 2. GELL. 2, 23, 7 *in fabula Caecili.* AVSON. 426, 6 Glaucus Lycius Aetolusque -es. *cf. infra l. 24. 54.* DIG. de conc. dig. 11 [*a. 533*]. *v. Otto, Sprichwörter p. 82 sq.*). HOR. ars 146 reditum -is ab interitu Meleagri. OV. met. 13, 100. 102. 242. 14, 492 SEN. dial. 11, 7, 6. PLIN. nat. 10, 127 -is socios in earum (*avium*) effigies mutatos (SOL. 2, 50 MYTHOGR. 1, 143 AVG. civ. 18, 18 p. 280, 9 D. *cf.* SOL. 2 rubr. p. 223, 9 de -is avibus. ISID. orig. 11, 4, 2. 12, 7, 28 SCHOL. Iuv. 1, 53 *et v. p. 172, 3*). 33, 156 Vlixes et -es erant in phialae emblemate. HOMER. 707 STAT. Ach. 1, 701 QVINT. inst. 11, 1, 37. 12, 11, 27 TERT. apol. 14 DON. gramm. IV 375, 6 AVSON. 227, 2. 425, 5. 429, 3. 430, 3. DICT. 1, 12 Argi -is regnum. 1, 17. 2, 9 *passim* DARES 11. 16 *saepius.* SERV. Aen. 1, 471 Tydides: -es (SERV. auct. Aen. 1, 97 Tydides: -es Tydei et Deip[h]yles, Adrasti filiae, filius. SCHOL. Hor. carm. 1, 6, 16 SCHOL. Stat. Ach. 1, 469. MYTHOGR. 1, 141 -es qui et Tydides. 1, 211 *cf.* HYG. fab. 97 p. 90, 10. 175 p. 30, 30. 257 p. 142, 5 PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 14, 10. *inde saepe Tydides pro Diomede ponitur*: VERG. Aen. 1, 97. 471 OV. Pont. 2, 2, 13 SIL. 16, 371 CLAVD. 28, 470 DRAC. Romul. 8, 324 *et saepius*). SERV. Aen. 11, 239 *de Aetolia* -es habuit socios (*cf.* SERV. auct. Aen. 11, 239 ideo ... -em Aetolum dicit, quia pater eius Tydeus Aetolus fuit, qui Argos fugit *eqs.* MART. CAP. 6, 651. *v. supra l. 7*). 11, 269 Aegialiam -is uxorem. *passim.* SCHOL. Verg. Veron. 2, 164. SCHOL. Hor. carm. 1, 6, 16 *Sthenelus* auriga -is fuit. SCHOL. Stat. Theb. 2, 682 *saepius*, Ach. 1, 469 CLAVD. DON. Aen. 1, 470 p. 95, 15. 7, 20 p. 8, 7. 8, 10 p. 114, 8 *passim*, HYG. fab. 69 p. 77, 10. 81 p. 82, 10. 98 p. 92, 21. 102 p. 94, 26. 113 p. 100, 20 *saepius.* MYTHOGR. 1, 142. 203. 2, 229 PRVD. c. Symm. 2, 544 AVG. civ. 1, 2. 18, 16 *de -e in deos relato.* 18, 18 -is templo (*cf. l. 72. p. 172, 3*). MACR. sat. 5, 2, 15 BOETH. categ. 4 p. 284ᴬ ENNOD. dict. 24 pr. p. 498, 5 DRAC. Romul. 9, 69. *nota*: PETRON. 59, 4 -es et Ganymedes *pro Castore et Polluce ponuntur.* *in titulis*: CORP. IV 3356. 5215. XII 5687, 12 (*Viennae in vasculo*). XIII 10013, 13 (*in vasc. Gallico*). VIII 25426 (*in prov. procos.*). *in Dalmatiam (v. infra l. 66) et Italiam pervenit ibique urbes condidit*: VERG. Aen. 8, 9 magni ... -is ad urbem (11, 226 OV. met. 14, 457 PS. OV. argum. Aen. 8, 3. *significantur Arpi, cf.* PLIN. nat. 3, 104 Arpi, aliquando Argos Hippium -e condente, mox Argyripa dictum. SOL. 2, 10 *constitutos* Arpos et Beneventum a -e. IVST. 20, 1, 10. AVSON. 223, 1 -es ... Argyripam clarosque viris qui condidit Arpos. SERV. Aen. 7, 286. 10, 28 de Aetolia -es venit, qui Arpos in Apulia collocavit. 11, 246. MART. CAP. 4, 642 Arpos et Beneventum -es *condidit.* RAVENN. Guid. p. 485, 8). HOR. sat. 1, 5, 92 Canusi ... locus a forti -e est conditus (SCHOL. Hor. sat. 1, 10, 30 Canusini ... a -e graecitatis partem trahunt). VITR. 1, 4, 12 in Apulia oppidum Salpia ... quod -es ... constituit. PLIN. nat. 3, 103 Apulia Dauniorum cognomine a duce -is socero (*cf.* SIL. 13, 40 PORPH. Hor. carm. 1, 22, 13 *sq.* SCHOL. Hor. carm. 1, 6, 16). 3, 120 Spina *urbs* ... condita a -e. SIC. FLACC. grom. p. 101, 2 Th. -es cum Graiis (Gallis *trad.*) in Apulia. ANTH. 654, 57 Latium ... -is dicta referre. SOL. 2, 14 *Aeneas in agro Laurente* a -e palladium suscepit. IVST. 12, 2, 7 *Brundisium* Aetoli secuti ... ducem -en condiderant. SVLP. VICT. rhet. 47 p. 342, 30. SERV. Aen. 3 praef. *a Calabria* territus adventu -is abscessit *Aeneas.* 8, 9 tenuit partes Apuliae et ... civitates plurimas condidit *eqs.* *nota*: *urbs Hispaniae a -e condita*: SIL. 16, 368 Aetola vago -i condita Tyde. *inde in nom. locorum*: -is campus (*v. Hülsen, PW. V 829*): LIV. 25, 12, 5 (*ex Marcio poeta*) in campo -is conserere manus. 25, 12, 7 -is campos et Cannam flumen ii, qui militaverant in iis locis, ... agnoscebant. PAVL. FEST. p. 75 -is campi in Apulia appellantur, qui ei in divisione regni, quam cum Dauno fecit, cesserunt. SIL. 8, 241 in faustum Phrygibus -is nomine campum. ARNOB. nat. 4, 4 -is campi Romanis cadaveribus aggerati. *cf.* SIL. 9, 63 nec Graio posthac -e ferentur, sed te (*Varrone*) ... insignes consule campi. PLIN. nat. 3, 141 *in Delmatia* promunturium -is vel, ut alii, paeninsula Hyllis (*v. Patsch, PW. V 829*). -is insula (*cf. p. 171, 82*): PLIN. nat. 12, 6 *platanus* mare Ionicum -is insula tenus eiusdem tumuli gratia primum invecta. AVIEN. orb. terr. 648 insula se Grai -is gurgite promit Italiam spectans et Iapygis arva coloni. PRISC. periheg. 512 insula magni ... -is nomine dicta. *cf.* PLIN. nat. 10, 127 quam *insulam* diximus nobilem -is tumulo atque delubro (SOL. 2, 45 *cf. supra l. 32*). **3** *dispensator Augusti*: SVET. Aug. 67, 1. **4** *grammaticus saec. IV, cuius de arte grammatica libri tres traduntur* (*Keil, Gramm. lat. I p. 299 sqq.*; *v. Goetz, PW. V 827 sq.*). RVFIN. gramm. VI 555, 5. 565, 6 mensuram esse in fabulis ... dicunt hi: ... -es. 568, 12 -es sic dicit in secundo libro artis suae. 573, 26 latine de *numeris scripsit* ... -es. CASSIOD. gramm. VII 213, 1 -em ... aliqua de tali arte (*sc. de orthographia*) scripsisse comperimus. **5** *episcopus Amblatensis*: CONC. Calch. a. 451 Mansi 7, 166ᴬ. **6** *homo nobilis, post baptismum Malchus appellatus, unus e septem dormientibus Ephesiis*: ITIN. Theod. 26 GREG. TVR. dorm. 1 (*cf.* glor. mart. 94). **7** *alii minus notabiles*: COD. Iust. 6, 50, 16 (*a. 294*) impp. *Diocletianus et Maximinianus* AA. -i. 8, 53, 22 (*a. 294*). CONC. Ephes. a. 449 Mansi 6, 893ᶜ

[*Wulff*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

-es habitans in vico Caccaba. CONC. Const. a. 536 Mansi 8,881[B] presbyteri et archimandritae urbis regiae: ... Petrus sanctae dei genetricis et sancti -is in Hierusalem. MARTYROL. Hier. 5 Id. Iun. *codd. Bern. et Eptern.* in Nic(a)ea civitate -is (*cod. Wissenb.* in Alexandria ... ⟨in Nicaea civitate?⟩ -is). 6 Id. Iul. in Armenia minore ... -is (*Eptern.* decomedis). 5 Id. Iul. *Bern. et Eptern.* Romae...-is. 12 Kal. Aug. *Eptern.* (in) civitate Cerena (*Bern.* Cesena, *Wissenb.* Cesana) ... -is (*Bern.* demeli, *Wissenb.* dimoli). 6 Id. Aug. Nicomedia...-is. 14 Kal. Sept. *Bern.* (13 Kal. Sept. *Wissenb.*) in Sinnada civitat(e)...-is. 13 Kal. Sept. *Bern.* (12 Kal. Sept. *Eptern. et Wissenb.*) Sintofagi(a)e ... -is. *adde*: CASSIOD. hist. 7, 2 p. 1067[B] Cleomedem (-em *cod. Lyr.*) athletam deificaverunt. **8** *statua -is alicuius*: CASSIOD. var. 1, 45, 6 (*a. 507*) -es in aere gravius bucinat. **9** *nom. personae in fabula (dub.)*: POMPON. Atell. 64 conforisti me -es. *in titulis, plerumque nom. serv. vel lib.* (*navis v. infra l. 74*): CORP. VI 6355 (*in monum. Statiliorum*) -es sutor. 6357 (*in monum. Statiliorum*) -i tabel(lario). 9102 b 1. 10290 b II 10 ⟨Di⟩omedes. 16865. 17442. XV 1103 (*in latere*) Cn. Domiti -is (*cf. infra l. 32*). 2799 (*in amphora*) Diom(edes). 6263 (*in lucerna*) -es lucernarius. 6407 (*in lucerna*) Diom(edes). X 770, 15 (*Stabiis a. 68 p. Chr.*) -i Artemonis f. Phrygio Laudic(ea). IV 4828. XI 6700, 41 (*in vasculis Arretinis*) -e(s) C. Anni. Diomed(es) C. Anni. 6700, 217 (*in vasculis Arretinis*) Diome(des) P. Corn(eli). Diom(edes) P. Cor(neli) (XV 5122). 6700, 769 (*in vasculis Arretinis*) Diomed(es) Vibi. Diome(des) Vibi. A. Vibi Diome(des). *al.* (XII 5686, 929. XIII 10009, 300). XI 6700, 769 c Diome(des) Scrof(ae). V 1075, 66 (*Opitergii, in tegula*) Diom(edes). 3484 (*Veronae*) -es et Anthus liberti. XII 5686, 20 (*Genavae, in vasculo*) Diome(des) Sex. Afri. 5686, 307. XIII 6656 (*in Germania sup.*) -⟨es⟩ miles ... natione Isaur(ica). 7247 (*in Germania sup., periit*) -es Arri ser(vus). 10009, 13 (*in vasculo Arretino*) Alexsan(dri) Diomedi(s). III 7445 (*in Moesia sup., periit*) Apollonius -is. 12143 (*in Isauria*) -es Aug(usti servus) dis⟨p⟩(ensator). VIII 17733 (*in Numidia*). 22632, 34 (*Carthagine, in tegula*) Cn. Domiti -is (*cf. supra l. 17*) (22632, 55). 22645, 128 (*in vasculo*) Diom(edes) Gelli. *adde*: CORP. XV 1898 (*in latere*) Diomed(es) *vel* Diomes. **B** *cogn.*: CORP. VI 1057 IV 60 (*a. 205*) Q. Mun(atius) -es *vigil.* 1058 II 110 (*a. 210*) L. Valer(ius) -es *vigil.* 4770 (*in monum. Marcellae*) Ti. Iuli Aug(usti) et Augustae l. ⟨D⟩iomedis. 7864 L. Octavius L. l. -es dec(urio) conl(egii) cent(onariorum). 9221 L. Furius L. l. -es caelator. 9689 (*periit*) C. Egnatius C. l. -es. 11194 Q. Afarius L. ⟨l.⟩ -es. 13724 (*periit*) M. Caecilius -es. 14282 (*periit*) L. Calvius L. l. -es. 15002 (*periit*) Ti. Claudius Aug(usti) l. -es. 16804 Villio -e. 17143 ⟨T.⟩ Egullei(us) T. l. -(es). 18663 M.' Fulvio -i. 18827 M. Fustilius M. l. -es. 18901 L. Gavius L. l. -es (18902). 19934 (*periit*) C. Iulius C. l. -es. 19935 Sercius Iulius -es. 21239 P. Licinius P. f. -es. 21520 (*periit*) C. Marius -es. 22423 Ti. Claudius Aug(usti) l. -es. 22840 L. Naevio L. l. -i. 23811 L. Valerius -es. 24448 Cn. Pompei Cn. l. -is. 25071 (*periit*) C. Ceius C. l. -es. 27905 Vafriae Athenaidis ... Vafrius -es matri. 33526 Q. Calpurnius -es. 34277 M. Aemiliu(s) M. l. -es. 34483 L. Appuleius L. l. et (mul.) l. -es (34484 L. Appuleius (mul.) l. -es). 34867 Ti. Claudio -i. 35103 ⟨...⟩ C. l. -es. INSCR. christ. Rossi I p. 679 (*a. 433*) Silbius Do⟨r⟩otheus Diom⟨edes⟩. CORP. XIV 1120 (*Ostiae*) P. Húmanius C. l. -es (1121). 2419 (*Bovillis*) Q. Arrio Q. l. -i. IX 168 (*Brundisii*) C. Pomi(...) Diome(des). 569 (*Venusiae*) M. Turellio M. ⟨l.⟩ -es. 2533 (*Saepini*) C. Saepinio -i. 3496 (*Peltuini*) Q. Salvideno Q. ⟨l.⟩ -i. 3770 (*ad Fucinum, periit*) D. Vibius -es. 4294 (*Amiterni*) ⟨L.⟩ Rutilius L. l. -us. 6162 (*Tarenti*) C. Domitius -es. 6286 (*Beneventi*) M. Aur(elius) -es. X 1042 (*Pompeis*) M. Arrius C. l. -es. 1043 (*Pompeis*) Arriae M. f. -es l. 2086 (*Puteolis*) Antoniae Saturninae... Marcellus -es matri. 2708 (*Puteolis, periit*) Mar⟨g⟩aridis Crispi liberta Crispi -is ⟨. .⟩. 3955 (*Capuae*) L. Aproni(us) L. l. Diomed(es). 6267 (*Fundis*) M. Pettius M. ⟨l.⟩ -es. 6790 (*in Aenaria insula*) M. Vd(...) -es (*fort. leg.* M. V(alerius) [d] -es). INSCR. Ephem. epigr. VIII 551 (*Calibus*) L. Planius P. l. -es. CORP. XI 5250 (*Fulginiis*) Tullio -i. 7457 (*in agro Viterbiensi*) L. Cincius L. l. -es. V 1162 (*Aquiliae*) Iuli -is. 2167 (*Altini*) Q. Acutius Q. ⟨l.⟩ -es IIvir. 4066 (*Mantuae*) L. Annius -es. XII 3262 (*Nemausi, periit*) VIvir(i) Aug(ustalis) C. Pompei -is. 4815 (*Narbone*) Felicis Diom⟨edis⟩. PAPYR. Rainer I 1, 247, 1 (*a. 346*) Αὐρήλιος -ης Ἀρτεμιδώρου. INSCR. graec. III 1762 Γάιος Καρρεῖνας Διουμήδης Κολλυτεύς. CORP. III 8051 (*in Dacia*) Iulius -es. 10270 (*in Pannonia inf.*) M. Aur(elius) Di⟨omedes?⟩ *fil. M. Aurelii Achillis.* VIII 9701 (*in Mauretania Caesariensi, a. 252*) M. Longius -es IIvir. *nota omisso gentilicio*: CORP. XIV 908 (*Ostiae*) L. -es. *signum*: CORP. XI 3868 ⟨...⟩o qui et Diom⟨edes⟩. *nomen trieres*: CORP. IX 1631 (*Beneventi, periit*) ex (triere) Diomed(e).

adi. **Diomēdēus,** Diomēdīus, -a, -um, *gr.* Διομήδειος. *trad.* -eus *apud poetas praeter* MART., *apud scriptores* DICT. SERV. AVG. Ov. met. 15, 806 -eos (-ios *cod. b*[1]) ... enses. STAT. silv. 3, 3, 163 -eas ... arces. 5, 3, 179 furti. MART. 13, 93, 1 -iis ... agris (*i. Aetolia*). IVV. 1, 53 Heracleas aut -eas (*i. carmina de Hercule aut -e. cf. p. 172, 10*). AVSON. 366, 9 in -eis victoria nona *Herculis* quadrigis (CLAVD. rapt. Pros. 2 praef. 12 equos). CLAVD. 28, 479 ausis. DRAC. Orest. 631 -eos gressus comitatus Achilles. -a *insula eadem ac Trimerum* (*cf. p. 170, 67 et v. Hülsen, PW. V 815*): PAVL. FEST. p. 75 -ia (-ea *codd. praeter MP*) insula, in qua Diomedes sepultus est. MELA 2, 114 in Hadria...-ia. PLIN. nat. 3, 151 contra Apulum litus -ia conspicua monumento Diomedis. AVG. civ. 18, 16 templum eius (*Diomedis*) esse aiunt in insula -ea non longe a monte Gargano. ISID. orig. 12, 7, 28. -ae *aves* (*cf. p. 170, 10*): PLIN. nat. 10, 126 (*describuntur*). 1, 10, 61. SOL. 2, 45 insula *Diomedis* -eas (-dias *MA*, -das *C*[a]) aves sola nutrit (*describuntur*). 2, 50 ante adventum Aetoli ducis nomen -eae (-diae *RCNSA*, -di *H*, -de *L*[1]*MGBP*) non habebant, inde sic dictae. SERV. Aen. 11, 271 (*fusius*) hodieque latine -eae vocantur, Graeci eas ἐρωδιούς dicunt (MYTHOGR. 1, 143). AVG. civ. 18, 18 p. 280, 1 D. -eas ... volucres. POL. SILV. chron. I p. 543, 24 ISID. orig. 12, 7, 28—29. Diomediae, -ārum *nomen carminis*: SCHOL. Hor. carm. 4, 2, 33 Iul(l)us Antonius heroico metro -ias duodecim libros scripsit (*cf. supra p. 171, 79. sed fort. est gen., i.* Διομηδείας. *cf. Teuffel, G. d. röm. Lit.*[6] *§ 242, 6*). *fort. huc pertinet cogn. vir.* Διομιδευς: INSCR. graec. III 61 A III 14 Ἰ⟨ούνιος⟩ Διο⟨μ⟩ιδευς. B II 28 Ἰούνι⟨ος⟩ Δ⟨ι⟩ο-μ⟨ι⟩δευς. Diomēdēa *nom. mul. gr.* Διομήδεια. **1** -a *filia Phorbantis, regis Lesbi* (*v. Escher, PW. V 814 sq.*): DICT. 2, 16 *Achilles* -am filiam regis *Phorbantis* ... abducit. 2, 19. 3, 12. **2** -a *Iphicli uxor* (*v. Escher, PW. V 815*): HYG. fab. 103 p. 95, 5 Iolaus Iphicli et -ae filius. *adi.* **Diomēdiacus,** -a, -um; *Διομηδιακός: MART. CAP. 6, 657 in quo (*oppido Tyrida*) equi -i stabulati. **Diomēdiānus** (*gr.* Διομηδιανός) *cogn. vir.*: CORP. III 12143 (*in Isauria*) T. Fl(avius) Diomedian⟨us⟩ *Diomedis filius.* INSCR. graec. Rom. Cagnat III 357 (*in Pisidia ca. a. 222*) Αὐρ(ήλιον) -ὸν Μακεδονιακὸν Ῥόδωνα.

Diomēdis *v.* Diomedes *p. 169, 43.* **Diomēdīus** *v.* Diomedeus.

Diomedōn *nom. vir. gr.*, Διομέδων. **1** *dux Atheniensium* (*v. Swoboda, PW. V 829 sq.*): PARIS 1, 1 ext. 8 -on unus ex decem ducibus, quibus Argennusae ... et victoriam et damnationem pepererunt. **2** *Cyzicenus*: NEP. Epam. 4, 1 temptata ... abstinentia *Epaminondae* a -onte Cyziceno; namque is rogatu Artaxerxis regis Epaminondam pecunia corrumpendum susceperat. 4, 2 -ontis. *ibid.* -onti. 4, 4 -on.

?**Diomes** *v. p. 171, 34.* Διομιδευς *v. l. 14.* *Wulff.*

1. Diō(n) *v.* Dio. **2. Dion** *v.* Dium.

Diōna, Diōnaeus *v.* Dione.

Dionantis *opp. Belgicae, nunc* Dinant-sur-Meuse; *cf. Ihm, PW. V 878.* RAVENN. p. 233, 8 in Francia Rinense ... sunt civitates: ... -s.

Dionaxos *nomen insulae Naxi etymologiae causa fictum* (*cf.* Dionysias *3 a*). ISID. orig. 14, 6, 27 Naxos (Naxon *codd.*) ... a Dionysio (antea Dionysias *Arevalo*) dicta quasi -os (-on, -an, -ion *codd.*).

Diōnē *nom. deae gr.*, Διώνη. *de declinatione: nom.* -e: Ov. am. 1, 14, 33 *al.*; -a: INSCR. christ. Hisp. 434 CARM. poet. min. V 118 (= ANTH. 941), 59 (*incertum, num antiq.*). *gen.* -es: VAL. FL. 7, 187 STAT. silv. 1, 1, 84. 2, 7, 2 CARM. epigr. 467, 5 CORP. XIII † 2392 *al.*; -ae: PERVIG. Ven. 77 MART. CAP. 9, 905 DRAC. Romul. 6, 104 *et saepius.* *dat.* -ae: CATVLL. 56, 6 ANTH. 165, 1 COD. Greg. 14 p. 242 Kr.; -e: CORP. VI 31852. III 8996. *acc.* -en: Ov. fast. 5, 309 SIL. 7, 87 STAT. Theb. 1, 288 Ach. 2, 54 *al.* (-em *codd.*: STAT. Theb. 1, 288 SIDON. carm. 11, 36 DRAC. Romul. 8, 498 [-ae *Duhn*]. 10, 597 ENNOD. dict. 20, 3 p. 481, 15). *abl.* -a: CIC. nat. deor. 3, 59 SERV. Aen. 3, 19 ecl. 9, 46. *prima syllaba producitur*: TIBERIAN. carm. 1, 10 [*non* DRAC. Romul. 2, 119, *ubi* Oenone *restituit Duhn*]. *apud poetas praeter* PERVIG. Ven. 7. 11. 47. 77 TIBERIAN. carm. 1, 10 *semper ultimam versus occupat sedem.*

1 *dea graeca* (*cf. Escher, PW. V 878—880*): **a** *uxor Iovis, mater Veneris*: CIC. nat. deor. 3, 59 tertia (*Venus*) Iove nata et -a. ARNOB. nat. 2, 70 SERV. Aen. 3, 19 (*v. p. 173, 12*). ecl. 9, 46 a matre Veneris -a (SCHOL. Bern. ecl. 9, 47 [PHILARG. *ad l. per errorem*: Dionaei id est ex -e, filia Veneris]). COMMENT. Lucan. 8, 458. HYG. fab. geneal. p. 10, 4 ex Aethere et Terra ... -e. p. 12, 2. CLAVD. rapt. Pros. 3, 433 Venerem quaerat deserta -e. **b** *Venus ipsa* (GLOSS. -e Venus): CATVLL. 56, 6 si placet -ae. Ov. am. 1, 14, 33 nuda. ars 2, 593. 3, 3 alma (3, 769 AVSON. 80, 1). fast. 2, 461 fugiens Typhona. 5, 309 PETRON. 124 v. 266. 133, 3 v. 1 pulchra (DRAC. Romul. 6, 12). VAL. FL. 7, 187 SIL. 6, 697. 7, 87. 14, 410. STAT. silv. 1, 1, 84 Latiae ... templa -es (*i. Veneris Genetricis*). 2, 7, 2 collibus Isthmiae -es. Theb. 1, 288 (*falso* SCHOL.: Veneris matrem dicit). Ach. 2, 54 ANTH. 165, 1. PERVIG. Ven. 7 cras -e iura dicit (DRAC. Romul. 6, 104 sub iura -ae). 11. 47. 77 TIBERIAN. carm. 1, 10 -es rosa (CARM. epigr. 467, 5). NEMES. ecl. 2, 56. AVIEN. orb. terr. 650 ira -es (*Dionys. orb. descr. 484* χαλεψαμένης Ἀφροδίτης). MART. CAP. 2, 116 gemmata -e (*Grotius*, dea ore *vel* decore *codd.*). 7, 725. 9, 904. 905. 915 iam nunc blanda melos carpe -e (*versus intercalaris 5*[ies] *repetitus*). SIDON. carm. 9, 173. 11, 36. 12, 2 carmen Fescenninicolae ...-es. DRAC. Romul. *saepe, v. ind. Vollm.* ENNOD. dict. 20, 3 p. 481 -em et Palladem. CARM. poet. min. V 118 (= ANTH. 941), 59. **c** *filia Atlantis, uxor Tantali*: HYG. fab. 9 p. 42, 13 Niobam, Tantali et -es (-nei *F*) filiam. 82 p. 82, 15 Tantalus ... procreavit ex -e Pelopem. 83 p. 83, 1 Pelops Tantali et -es Atlantis filiae filius. SERV. auct. Aen. 8, 130 Atlas complures habuit filias, et de -e ⟨Tantalus⟩ Pelopem (habuit filios, sed de Lino Pelopem *cod., corr. Thilo*) genuit. *cf.* Ov. met. 6, 174.

2 *nom. et cogn. mul. gr.*: COD. Greg. 14 p. 242 Kr. MARTYROL. Hier. 3 Id. Mart.; pr. Id. Mart. CORP. VI 8828 Aelia -e. 31852 Domit⟨i⟩ae -e. XII 3903 (*Nemausi*) Maria -e. XIII † 2392 (*Luguduni*) nomine -es.

[*Gudeman*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

III 8996 (*in Dalmatia*) ⟨C⟩laudiae -e. INSCR. christ. Hisp. 434 -a cum filiis. *adi.* **Diōnaeus**, -a, -um, *Διωναῖος. in codd. plerumque -eus*: VERG. Aen. 3,19 *FMP.* ecl. 9,47 *MP.* HOR. carm. 2,1,39 STAT. silv. 3, 5,80 ANTH. 117,7 AVIEN. orb. terr. 682. 1016. 1079 CLAVD. carm. min. 25, 102 ENNOD. carm. 1, 4, 100 VEN. FORT. carm. 9, 7, 7. PRISC. gramm. II 70, 25 Dione, -us. *pertinens* **a** *ad Dionen, matrem Veneris* (*cf.* Dioneius): AVIEN. orb. terr. 1016 -ae Veneri (*Dionys. orb. descr. 853 Διωναίην i. Venerem*). **b** *ad Venerem*: VERG. ecl. 9, 47 -i processit Caesaris astrum ([SERV. *ad l.* '-i' . . . longe repetitum est, a matre Veneris Diona. PHILARG. *v. p. 172, 58*]. AVSON. 377,13 -o praefulgens Iulius astro). Aen. 3, 19 sacra -ae matri (ANTH. 117, 7 -ae . . . sollemnia matris. DRAC. Romul. 8, 515) . . . ferebam (SERV. *ad l.* Veneri, a matre Diona secundum Homerum). HOR. carm. 2, 1, 39 -o sub antro. COLVM. 10, 286 floribus. STAT. silv. 3, 5, 80 columba. Theb. 7, 261 avibus. AVIEN. orb. terr. 682 litoris (*Dionys. orb. descr. 509 Διωναίης Ἀφροδίτης*). 1079 crine. CLAVD. rapt. Pros. 2,5 fraude. carm. min. 25, 102 telae. SIDON. carm. 2, 503 myrtum. VEN. FORT. carm. 9, 7, 7 amores. *pro subst.* -us *i. Amor*: ENNOD. carm. 1, 4, 100 -um . . . despicis? *adi.* **Diōnēius**, -a, -um. *pertinens ad Dionen, matrem Veneris* (*cf.* Dionaeus *a*): ARNOB. nat. 1, 36 ⟨D⟩ioneia Venus (venas *cod.*) proles.

?**Dionicius** *nom. vir.* CORP. XI 4458 (*Ameriae, periit*) -us . . . . asurus . . . .

Dionīcus *cogn. vir. gr., Διόνικος.* CORP. VI 6628 (*in monumento Statiliorum*) T. Statilio -íco. III 11131 (*Carnunti*) G. Iul(ius) -us . . . cur(ator) *sc. templi Iovis Dolicheni.*

Diōnigena *epitheton Amoris, filii Diones, i. Veneris.* CARM. epigr. 1535A, 6 (= CORP. VI 10764) *de puero*: quique -a pulchrior usque fuit.

Diōnīna *nom. mul., cf. c.* Dione. MARTYROL. Hier. 17 Kal. Mai. -ae (*Bern.*, dominae *Ept.*, deoninae *Wiss.*).

Diōnio *v.* Dianium 3 *p. 136, 44.*

?**Diōnis** *nom. mul.; si genuinum est, cf. c.* Dione. *concubina praefecti Agrippae*: PASS. Petr. 2 p. 2,17 (clionis, Dione *var. lect.; gr.* p. 84,16 *Δῶρις*). *dub. in tit.*: CORP. V 8735 (*Concordiae*) Aurelia -is ⟨. . .⟩. XI 5356 (*Hispelli*) Afudia -is ⟨. . .⟩. *utrumque ad Dionys- referendum videtur.*

Dionīs-, Dioniss- *v.* Dionys-.

?**Dionius** *nom. vir.* MARTYROL. Hier. 3 Id. Mart. (-i [*Ept. Wiss.*, dionis *Bern.*, *fort. latet* Dionysius, *v.* Dio 14]). *nom. gent.* (?): CORP. X 4631 (*Calibus*) ⟨D⟩ionius Proculus *cos. suff. a. 289* (⟨D⟩i- *Seeck, PW. V 880;* ⟨Ce⟩i- *Liebenam, Fast. cons. imp. Rom. p. 32*).

Dionoristene *v.* 2. Dirae.

Διώνυμος *cogn. vir.* INSCR. graec. VII 2880 *Π(οπλίου) Αἰλίου Διωνύμου.*

Dionūs- *v.* Dionys-. **Dionȳsa** *v.* Dionysus.

Dionȳsārius *v. p. 179, 14.*

Dionȳsas *v.* Dionysias. **Dionȳsēus** *v.* Dionysus.

Dionȳsia, -ae, -ōrum *v.* Dionysius. **Dionȳsiacus** *v.* Dionysus.

Dionȳsiada *v.* Dionysias *infra l. 79.*

?**Dionȳsiades** *v.* Dionysias *p. 174, 10.*

Dionȳsiāniēnsis, Dionȳsiānus, -a, -um *v.* Dionysus.

Dionȳsiarchus *nom. vir. gr., Διονυσίαρχος. summus magistratus Catinae*: CIC. Verr. 5, 50 -um . . . proagorum, hoc est summum magistratum.

Dionȳsias, *Διονυσιάς.* **1** *gemma quaedam fusco colore*: PLIN. nat. 1, 37, 57. 37, 157 -as, nigra ac dura, mixtis rubentibus maculis. SOL. 37, 18 -as fuscus est, rubentibus notis sparsus. 37 rubr. p. 229, 37° *de* -e (-ia *HA*). ISID. orig. 16, 4, 7 -as lapis fuscus *eqs.* 16, 11, 8 -as nigra mixtis rubentibus notis *eqs.* (-as *recte utroque loco Arevalo*, -us, -a *trad.*). **2** *herba quaedam*: DIOSC. 3, 166 androsemon aut dionisiara (*leg.* -ada; *correxit H. Stadler in indice; cf.* DIOSC. 3, 156 W. *ἀνδρόσαιμον· οἱ δὲ Διονυσιάδα*).

3 *nom. geogr.*: **a** *antiquum nomen insulae Naxi* (*cf.* Dionaxos): PLIN. nat. 4,67 Naxus . . . quam -ada a vinearum fertilitate . . . appellarunt. SOL. 11, 28 Naxos -as quam Naxos prius dicta *eqs.* (*inde Arevalo ex coni.* ISID. orig. 14, 6, 27, *v. p. 172, 39*). **b** *sedes episcopalis in urbe Arabiae, gr. Διονυσιάς* (*cf.* PATR. Nic. *ind.; Benzinger, PW. V 881, 59*): PATR. Nic. 1, 78 Severus -dos (2, 77 a -e. 3, 76 -dis. *v. adnot. crit.*). CANON. Migne 56, 811B Helpidius -dis. CONC. Calch. a. 451 Mansi 7, 167D Mara -dis (*πόλεως Διονυσιάδος. cf.* CONC. Ephes. a. 449 Mansi 6, 933A *ubi legitur* Maras episcopus civitatis Dionysiae). *nescio an huc pertineant etiam hi loci corrupte traditi*: CONC. Const. a. 550 Mansi 9, 177A Alexandro . . . episcopo Dionysii (9, 193D -i. 9, 393D episcopus Dionysi civitatis). **c** *castellum Aegypti, Διονυσιάς* (*cf. Sethe, PW. V 881, 67*): *abl.* (*nisi est acc. pro nom., cf. infra l. 79*): NOT. dign. or. 28, 34 ala quinta Praelectorum -ada (*M*, Dionisiada *cett. codd.*).

4 *nom. et cogn. mul.*: *de declinatione: nom.* -ada: HIST. Apoll. rec. B 31 (*bis; sed ibid. voc.* -as: 37. 50. *dat.* -i: 37. 44. *acc.* -em: 28). *fortasse huc referendum dat.* -adae: COD. Iust. 2,4,26 (*v. p. 174, 8*). *gen.* -adis: *v. p. 174, 14.* *dat.* -adi: *passim*; -ati: *v. p. 174, 2. 4. 27. 28.* *acc.* -adem: HIST. Apoll. rec. A 29. 50 (*bis*). rec. B 28. -usias: CORP. VI 10823. 21617. XV 7413 INSCR. christ. Rossi Roma sott. III p. 314. -isias: CORP. VI 10246. IX 3222 (*Corfinii*). Zonysas: CORP. V 1647 (*Aquileiae*) -ati. Zionisas: INSCR. christ. Rossi Roma sott. III p. 548. Dionysas: INSCR. christ. Rossi Roma sott. III p. 49 (tab. I/III) -as. INSCR. Nuov. Bull. di archeol. crist. 1896 p. 106 -ati. **a** *uxor Stranguillionis*: HIST. Apoll. rec. A 11. 28. 29 (*bis*). 31 (*bis*). 32 (*ter*). 37. 44. 48. 50 (*ter*). rec. B 28. 31 (*bis. v. p. 173, 80*). 37 (*bis*). 44. 50. **b** *in rescripto impp. Diocletiani et Maximiani*: COD. Iust. 2, 4, 26 (*a. 294*) -adae (*dativ.*): transactione matris filios eius non posse servos fieri notissimi iuris est. *si de viro intellegendum, quod vix probatur, ad patronymicum latine alibi non traditum q. e.* Dionysiades *referendum est.* **c** *in titulis et papyris*: CORP. VI 18628 Iulia -as (19937. 20275. XII 2798 [*Gall. Narb.*]. V 908 [*Aquileiae*]. *fortasse huc pertinet* VI 3459 ⟨Iul⟩iae -di). VI 9069. 10246 Septimia -as. 10823. 10876 Aeliae -dis. 13073 Aur(eliae) -di (13234. XV 7413 INSCR. christ. Rossi Roma sott. III p. 314. PAPYR. Oxyrh. X 1278, 2 *Αὐρηλία -άς.* 1278, 16 *Αὐρηλίαν -άδα*). VI 14077. 14206. 16854 Marciae -di. 16886—89. 18324 Flaviae -is (*cf.* CARM. epigr. 1166; *in carmine audit* Dionysia). 21617 Lucia -as. 22247 Minatia -as. 25908 Satyria -as. 26286 Septueia Q. l. -as. 28563 Corneliae -di. 28742 Popilia -as. 36581 Vlpia -as. XIV 1347 (*Ostiae*) -di. 1529 (*ibid.*) Quintiliae -di. 1712 (*ibid.*) Valeriae -di (V 6477 [*Laumelli*]). IX 3222 (*Corfinii*) C(laudia) -as (INSCR. graec. XIV 1769 *Κλ(αυδία) -άς*). X 3042 (*Puteolis*) Varia -as. 3446 (*Miseni*) Corneliae -di. 3516 (*ibid.*) Annia -as. 3517 (*ibid.*). 4035 (*Capuae*) Aelia T. f. Aquilia -as. V 1647 (*v. supra l. 1*) XII 743 (*Arelate*, = CARM. epigr. 454, 10). INSCR. Nuov. Bullet. di archeol. crist. 1896 p. 106 (*v. supra l. 4*). INSCR. christ. Rossi I 331 (*a. 383*) b⟨e⟩nerab⟨ili coniugi Diony⟩siati bene merenti. PAPYR. Hamburg. I 5, 13 (*89 p. Chr.*) *Οὐαλεντίᾳ Διονυσιάτι.*

Dionȳsidēs *cogn. vir. gr., Διονυσίδης.* CORP. III 633 IV 3 (*Philippis*) Var(ius) Dionysid⟨es⟩. 7373 (*Samothrace*).

Dionȳsidōrus *v.* Dionysiodorus, Dionysodorus.

?**Dionȳsinia** *nom. mul.* MARTYROL. Hier. 4 Kal. Iul. in Alexandria . . . Dionisiniae (*LMV*, dionisimae *Wiss.*, donisiniae *C*, donisinniae *Bern.*, dosiniae *Ept.*).

Dionȳsio *cogn. vir.* INSCR. Bull. d. comm. arch. com. di Roma 1900 p. 229 L. Iustuleius L. l. Dionusio. PAPYR. Berol. I 141 I 2 (*a. 242/3*) ⟨*παρα Αὐρ(ηλίων) . . . καὶ Δ*⟩*ιονυσίωνος.*

Dionȳsiodōra *agn. mul. gr., Διονυσιοδώρα, cf.* Dionysodora. CORP. VI 29557 Volusia Longina q(uae) et -a *filia Dionysiodori.*

Dionȳsiodōrus *nom. vir. gr., Διονυσιόδωρος, cf.* Dionysodorus. *pictor Colophonius*: PLIN. nat. 35, 146 -us Colophonius (-nisi- *V*). *in rescripto imperatorum*: COD. Iust. 6, 2, 18 (*a. 294*) -o (-nyso- *edd.*). *in titulis*: CORP. VI 21213[62] Dionisiodorus. 29557 -us Longinus. 32480, 18 ⟨Dio⟩nysiodorus.

Dionȳsion *v.* Dionysus. **Dionȳsiopolis** *v.* Dionysopolis.

Dionȳsis *cogn. mul. gr., Διόνυσις.* CORP. III 12441 b (*in Moesia inf.*) *-ις.* CARM. epigr. 1593, 2 (*Luguduni, periit*) Fl. -dis.

?**Dionȳsium** *oppidum v.* Dionysias *p. 173, 74.*

1. Dionȳsius *nom. vir. gr., Διονύσιος. gen.* -sī: HOR. sat. 1, 6, 38 SCRIB. LARG. 212. *voc.* -i: CORP. VI 1056 b I 19. II 50. *scribitur* Dyonis-: CORP. VII 477 ARNOB. nat. 6, 21 PASS. Thom. p. 139, 16. 22 (*var. lect.*). Dyonys-: CORP. VIII 12687 (*Carthagine*). Dionis-: CORP. I² 2513 PAPYR. Fayum 105 II 2, 18 PASS. Thom. p. 139, 22 (*var. lect.*). MARTYROL. Hier. 5 Id. Aug. *al.* Diunis-: MARTYROL. Hier. 5 Id. Feb. Dionus-: CORP. I² 2251. VI 18447. 27137. IX 6079, 22 (*in Calabria*). TAB. cer. Pomp. 53, 8 (?) INSCR. Notiz. degli scavi 1912 p. 298 PAPYR. Fayum 105 I 19. II 2 (*saec. II*). Dioninsius: PAPYR. Marini 59 (*a. 627*) *bis.* Zonys-: CORP. III 3174 a (*in Dalmatia*). Zonis-: CORP. VIII 7933 (*Cirtae*). INSCR. christ. Rossi I 937 (*abrasum*) Aurelius Ionisus. Dí-: CORP. VI 1058 V 49. 17520. X 3094 (*Puteolis*). V 7759 (*Genuae*). [PLIN. nat. 6, 141 *nominat per errorem quendam* -um *geographum Augusti aetate pro Isidoro Charace. confunduntur* -us *et* Dionysus (*cf. p. 178, 69*): FVLG. myth. 2, 12. HESYCH. in lev. 15, 25—27 p. 978C mysteria -ii et Dianae. CASSIOD. hist. 6, 16 p. 1040C. *sic etiam traditur* AVSON. 350, 5. *de* -o Catone, *quod nomen per fraudem, ut videtur, Bosius auctori Distichorum Catonis induit, v. Skutsch, PW. V 363.*]

nom. vir. gr. vel cogn.:

I *tyranni*: **1** *Siciliae* (*cf. Niese, PW. V 882—904. ubi ex contextu non apparet, uter significetur,* -um *vel nude positum vel tyrannum regemve vocatum ad priorem rettuli*): **a -us I**: *appellatur* superior: CIC. off. 2, 25. prior: NEP. Dion 1, 3 reg. 2 PLIN nat. 12, 6. maior: SEN. clem. 1, 12, 1 PLIN. nat. 3, 95. Syracusanus: VAL. MAX. 1, 7 ext. 6. 4, 7 ext. 4. *de vita et gestis*: CIC. Tusc. 5, 57 duodequadraginta annos tyrannus Syracusanorum fuit -us, cum quinque et viginti natus annos dominatum occupavisset (nat. deor. 3, 81). 5, 61 (*de Damocle.* PORPH. Hor. carm. 3, 1, 17/18 SCHOL. *ad l.* MACR. somn. 1, 10, 16 MYTHOGR. 1, 218 SIDON. epist. 2, 13, 6). div. 1, 39 (*de somnio matris praegnantis.* 2, 136). 1, 73 (*de prodigio ei oblato.* 2, 67). LIV. 24, 3, 8. 24, 22, 8 POMP. TROG. prol. 19, 4. 20, 1 VAL. MAX. 1, 7 ext. 6. 7. 4, 7 ext. 1 PLIN. nat. 2, 222. 3, 95. 7, 180 (*de tragoediarum scriptore*). 12, 7 QVINT. inst. 5, 11, 8 FRONTIN. strat 1, 8, 11. 1, 10. 11. 3, 4, 3 GELL. 17, 21, 19 TERT. anim. 46 SOL. 51, 16 IVST. 5, 8, 7. 20, 1, 1. 20, 5, 1. 4. 21, 1, 5. 23, 1, 11 *al.* IVL. VICT. rhet. 6, 3 p. 399. 11 p. 413 SERV. Aen. 3, 704 HIER. chron. a. Abr. 1610. 1623. 1649

[Gudeman]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

OROS. hist. 2, 17, 4. *de moribus eius*: CIC. Verr. 6, 143. 145 Tusc. 5, 57—62. 63 (*de Damonis et Phintiae fide, nominibus eorum omissis, item* fin. 2, 79; *nominantur*: off. 3, 45. *incertum, utrum* -um *significare voluerint* VAL. MAX. 4, 7 ext. 1 HYG. fab. 257. *cf. E. Wellmann, PW. IV 2074*). CIC. rep. 1, 28. 3, 43 off. 2, 25 NEP. Dion 1, 3 HOR. epist. 1, 2, 58 LIV. 24, 5, 4 VAL. MAX. 6, 2 ext. 2. 9, 13 ext. 4 SEN. clem. 1, 12, 1 QVINT. inst. 8, 6, 72 MIN. FEL. 5, 12. TERT. apol. 50 Zeno Eleates consultus a -o *eqs.* (*eandem fabulam de aliis narrant auctores*). anim. 58 SCHOL. Hor. carm. 1, 2, 58 SERV. Aen. 10, 184 HYG. fab. 257. *de familiaribus eius*: *Philistus historicus*: CIC. de orat. 2, 57 ad Q. fr. 2, 11, 4 PLIN. nat. 8, 158. *Philoxenus poeta*: AMM. 15, 5, 37 SOL. 1, 123. *Plato*: CIC. Rab. Post. 23. TERT. apol. 46 Plato a -o ... venditatur. *alii loci ad* -um *minorem pertinere videntur; v. infra l. 25.* *de facete eius dictis*: CIC. nat. deor. 3, 83 VAL. MAX. 1, 1 ext. 3 ARNOB. nat. 6, 21 LACT. inst. 2, 4, 16. 25. 27. **b** -us **II**: VARRO Men. 416 tum regnabat -us, homo garrulus et acer. *de vita et gestis*: CIC. epist. 9, 18, 1 (*de -o exule Corinthi ludique magistro. item* Tusc. 3, 27 AMM. 14, 11, 30 HIER. chron. a. Abr. 1615 [*per errorem*]. 1664. 2187. *quod exemplum mutatae fortunae apud Graecos in proverbium transiit* Διονύσιος ἐν Κορίνθῳ *cf.* CIC. Att. 9, 9, 1 QVINT. inst. 8, 6, 52). NEP. Dion 1, 1. 5. 2, 1. 4. 4, 2. 5, 1. 4. 6 Timol. 2, 1. 2. 2, 3. 3, 3 POMP. TROG. prol. 21, 2, 3 VAL. MAX. 4, 1 ext. 3. 4, 3 ext. 4. 6, 9 ext. 6 SEN. dial. 6, 17, 5 QVINT. inst. 1, 10, 48 AMPEL. 15, 15. 32, 6 ARNOB. nat. 6, 21 IVST. 21, 1, 1. 21, 5, 2 HIER. chron. a. Abr. 1660. *de familiaribus eius*: *Plato*: NEP. Dion 3, 1. 3 PLIN. nat. 7, 110 GELL. 17, 21, 29 APVL. Plat. 1, 4. *Aristippus*: GRAMM. VI 273, 16. *nota plur. de utroque* -o: NEP. Dion 1, 1 utraque implicatus tyrannide -orum. Timol. 2, 2 utrorumque -orum opibus Corinthii saepe adiuti. **2** *Heracleae* (*cf. Kaerst, PW. V 912 sq.*): POMP. TROG. prol. 16, 11.

II *de viris in litteris, artibus versatis, magistris sim.*: **1** *pictor Colophonius, aequalis Polygnoti* (*cf. O. Roßbach, PW. V 1001*): FRONTO p. 113, 14 N. quid, si ... -um illustria *pingere iuberet*? **2** *Platonis in prima litteratura doctor*: APVL. Plat. 1, 2 COMMENT. Lucan. 10, 180. **3** *geographus Chalcidensis* (*saec. IV; cf. Schwartz, PW. V 929*): PLIN. nat. 1, 4. 5. 6. 36 (ind. auct.). 4, 64. 5, 134. 36, 79. **4** *medici* (*cf. M. Wellmann, PW. V 976 sq. v. etiam infra n. 12. 25*): **a** CAEL. AVR. chron. 2, 186 -us et Herophilus. 2, 304. **b** *alius fortasse eiusdem aetatis*: PLIN. nat. 20, 19. 113. 219. 22, 19 *cf.* 22, 67. **5** *poeta lyricus Thebanus, magister Epaminondae* (*cf. Crusius, PW. V 927*): NEP. Epam. 1, 2. **6** -us *Heracleotes, Stoicus cognomine* ὁ Μεταθέμενος, *discipulus Zenonis* (*cf. Arnim, PW. V 973*): CIC. ac. 2, 71 fin. 5, 94 Tusc. 2, 60. 3, 18. CENS. 15, 2 -us Heracleotes, ut vita abiret, cibo abstinuit. **7** *sculptor, filius Timarchidis c. 150 a. Chr.* (*cf. C. Robert, PW. V 1000 sq.*): PLIN. nat. 34, 52. 36, 35. **8** -us *Thrax, grammaticus celeberrimus* (*cf. L. Cohn, PW. V 977—83*): PRISC. gramm. III 492, 15 Apollonius et Herodianus et -us (501, 13). EXPLAN. in Don. gramm. IV 529, 7 -us ... Aristarchi discipulus, cognomento Thrax, domo Alexandrius, is qui Rhodi docuit, lyricorum poetarum longe studiosissimus. TERT. anim. 46 -us Rhodius. **9** -us *Sidonius, grammaticus* (*cf. Susemihl, Alex. Literat. 2, 176*): VARRO ling. 10, 10. **10** Cassius -us, *Vticensis, Graecus interpres Magonis librorum de re rustica auctorque operis quod* Ῥιζοτομικά *inscribitur* (*floruit c. a. 80 a. Chr., cf. M. Wellmann, PW. III 1722*): VARRO rust. 1, 1, 9. 10. 2, 1, 27. 3, 3, 13 COLVM. 1, 1, 10. 6, 37, 3 -us ac Mago prodiderunt. PLIN. nat. 1, 1. 10 (ind. auct.) -us qui Magonem transtulit (1, 17. 18). 1, 10. 14 Diophane, qui ex -o epitomas fecit (1, 15. 23). 1, 14. 15 (ind. auct.). 1, 18, 42. 77. 11, 40. 12, 12. *nescio, an eundem significet* SERV. georg. 1, 215. **11** -us *Magnes, rhetor Asianus, magister Ciceronis*: CIC. Brut. 316 assiduissime mecum fuit -us Magnes ... erat etiam Aeschylus ... Xenocles. hi tum in Asia rhetorum principes numerabantur, quibus non contentus Rhodum veni. **12** *medici* (*cf. supra 4, infra 25*): **a** *fortasse idem atque* Sallustius -us (PLIN. nat. 1, 31 ind. auct. *et* 32, 80): PLIN. nat. 1, 12. 13. 20. 21. 23. 24. 25. 26. 27. 33. 34. 35 (*ubique* ind. auct.). 22, 67. 25, 8. **b** *alius ut videtur, fortasse aequalis*: SCRIB. LARG. 212 emplastrum -i chirurgi. CELS. 6, 6, 4 -i ... collyrium. 6, 18, 9[c] sub auctore -o ⟨in⟩spergenda sandraca est. **13** *Stoicus, aetate Ciceronis*: CIC. Tusc. 2, 26 TERT. nat. 2, 2. 14. **14** *magister filii Ciceronis, libertus M. Pomponius vocatus et persaepe in epistulis laudatus*: CIC. Att. 4, 8[a], 2. 4, 8[b], 1. 4, 11, 2. 4, 13, 1. 4, 15, 10. 4, 18, 5. 4, 19, 2. 5, 3, 2. 5, 9, 3. 6, 1, 12. 13. 6, 2, 3. 7, 3, 10. 7, 4, 1. 7, 5, 3. 7, 7, 1. 7, 8, 1. 7, 18, 3. 7, 26, 3. 8, 4, 1. 8, 5, 1. 8, 10. 9, 12, 2. 9, 15, 5. 10, 2, 2. 10, 16, 1. 13, 2, 3. 13, 33, 4 VATIN. Cic. epist. 5, 10[a], 1 SEN. contr. 1, 4, 11. **15** *servus, anagnostes Ciceronis*: CIC. Att. 9, 3, 1 epist. 5, 9, 2. 5, 10, 1. 5, 11, 3. 13, 77, 3. **16** *pictor Atheniensis, Varronis aequalis*: PLIN. nat. 35, 113. 125. 148. **17** -us *Halicarnassensis, rhetor historicusque celeberrimus* (*cf. Schwartz-Radermacher, PW. V 934—971*): QVINT. inst. 3, 1, 16. 9, 4, 88. 89 ISID. orig. 5, 39, 25. **18** -us *Scytobrachion, grammaticus Alexandrinus, ante Diodorum* (*cf. Schwartz, PW. V 929—932*): SVET. gramm. 7. **19** -us, *filius Arei Didymi, magister Augusti*: SVET. Aug. 89, 1. **20** -us *rhetor, Apollodori discipulus*: SEN. contr. 2, 5, 11. **21** -us *Periegetes, Hadriani aetate* (*cf. Knaack, PW. V 915—924*): AVIEN. ora 331. **22** -us *rhetor, magister Frontonis, cognomento* Tenuior (?): FRONTO p. 154, 12 N. *cf.* p. 244 Διονυσίου τοῦ ῥήτορος. **23** -us *Areopagites, aequalis Pauli apostoli* (*cf. Jülicher, PW. V 996—998*): VVLG. act. 17, 34 in quibus et -us Areopagita. RVFIN. hist. 3, 4, 10 ecclesiae Atheniensium constat sacerdotium suscepisse. 4, 23, 3 AVG. serm. 150, 2 ARATOR act. 2, 482. *afferuntur loci ex libris sub persona eius non ante saec. V fictis* (*cf. Jülicher l. c.*): GRAMM. suppl. p. CI, 17 (*gloss. gr. lat.*). GREG. M. in euang. 34, 12. **24** Furius -us Philocalus *auctor fastorum* (*a. 354*): CORP. I[2] p. 254. **25** *medicus Romae c. 400*: SYMM. epist. 8, 64. 9, 4. **26** *grammatici quidam incertae aetatis*: EXPLAN. in Don. gramm. VII 531, 20 -us Olympius (*de accentu scripsit*). FVLG. Virg. cont. p. 97, 5 -us in Graecis articulationibus (*i. articulis*) memorat (*ab Fulgentio fictus esse videtur*). ISID. orig. 1, 16, 3 -us Lindius syllabarum omnium singulas formas aptissimas fecit et ob id statua honoratus est. **27** -us *monachus Scythicus cognomento* Exiguus (*saec. V/VI*): CASSIOD. inst. div. 23 fuit nostris temporibus et -us monachus *eqs. cf. Jülicher, PW. V 998 sq.; Teuffel, R.-L. III[6] 486 sq.*

III *viri qui munere quodam publico functi sunt*: **1** *legatus quidam a Ptolemaeo II in Indiam missus; fortasse eundem fuisse, quem laudat Schol. Apoll. Rhod. 2, 904, suspicatus est E. Schwartz*: PLIN. nat. 6, 58 (*cf. Berger, PW. V 973[117]*). **2** *sub Aurelio et Commodo*: CORP. III 535 (*Corinthi*) Aur(elius) -us procurator Augusti. CORP. III 5874 (*in Rhaetia*) ⟨Aelius? Dio⟩nysius leg. Aug. pr. pr. INSCR. graec. XIV 1072 (*v.* Dessau 1455) *M.* Αὐρήλιον Παπίριον Διονύσιον ... ἔπαρχον Αἰγύπτου (*iuris consultus occisus a Commodo, fortasse idem atque praefectus* CORP. X 6662, *ut suspicatus est Hirschfeld, Verwalt. p. 101[1], nomine ipso deperdito, et* PAPYR. Oxyrh. VIII 1110, 8 [*a. 188*] *si recte suppletur* ὑπὸ Αὐρηλ⟨ίου Παπιρίου Διονυσίου ...⟩ ἡγεμόνος). **3** INSCR. graec. Rom. Cagnat I 1196 Γάϊος Ἰούλιος -ος ἀρχιδικαστὴς Θέωνος *v. p. 177, 29.* INSCR. graec. Rom. Cagnat I 562 Ποπλίου Κ(λ). -ον, συνέδρου τοῦ Πανέλληνος (*sub Hadriano*) *v. p. 177, 18.* **4** L. Aelius Helvius -us, *inter alia munera proconsul Africae* (*a. 298*): CORP. VI 254. 773. 1673. VIII 12459 (*in Africa prov.*). FRG. Vat. 41 PROSP. chron. I p. 66, 301 (*cf. Seeck, PW. V 914[82]*). **5** P. Helvius Aelius -us, *corrector Campaniae, fortasse filius eius qui praecedit*: CORP. VI 1587. X 6084 (*Formiis*). **6** *multi* -ii *alioquin ignoti in rescriptis imperatorum inde ab Alex. Sev. compellati; delectum dedi ordine annorum non servato*: CONSVLT. 1, 8 Aurelio -o (9, 11 *Alex. Severi aetate*). MACER dig. 47, 10, 40 -o Diogeni (*eiusdem aetatis*). COD. Iust. 5, 62, 19. 6, 2, 14. 6, 47, 4. 7, 4, 5. 7, 14, 6. 7, 34, 2. 8, 34, 2. 9, 1, 4. 10, 43, 2. 10, 69, 1. 11, 30, 1. 12, 62, 4 COD. Theod. 1, 1, 5 (1, 9, 17 *al. consul anni 429*). 2, 3, 8 (9). 2, 52, 4. 3, 36, 22. 4, 50, 6. 5, 3, 10. 5, 31, 7. 8, 18, 4. 9, 34, 4.

IV *diversi apud scriptores memorati*: CIC. epist. 12, 24, 3 procurat rationes ... -ii nostri, quem et tu multum amas et ego omnium plurimum. *fortasse idem atque* Attius -us *in* epist. 12, 30, 5. *servus quidam*: HOR. sat. 1, 6, 38. *pistor*: PLIN. epist. 10, 74, 1. PLIN. epist. 10, 104 sunt pro quibus peto C. Valerius Astraeus, C. Valerius -us, C. Valerius Aper. HEGES. 1, 11, 2 hic est Antiochus, qui etiam -us appellatur, Demetrii frater a Seleuco ultimus. ACT. Petr. 3 -us et Balbus ab Asia equites Romani, splendidi viri.

V *ecclesiastici* (*v. etiam sub II 23. 27*): **A** *notabiliores*: **1** *episcopus Corinthi, mortuus est c. a. 190* (*cf. Jülicher, PW. V 993 sq.*): HIER. chron. a. Abr. 2187 (= *a. 175 p. Chr.*) -us episcopus Corinthi clarus habetur. vir. ill. 27. 28. 30 epist. 70, 4, 2 RVFIN. hist. 2, 25, 8. 4, 21. 4, 23, 1 *sqq.* PROSP. chron. I 429, 684. **2** *episcopus Romanus, a. 259—268* (*cf. Jülicher, PW. V 994 sq.*): OPTAT. 2, 3 p. 37 HIER. chron. a. Abr. 2282 (= *a. 267 p. Chr.*) RVFIN. hist. 7, 5, 6. 7, 27, 1 Clement. 10, 20 AVG. epist. 53, 2 CHRONOGR. a. 354 chron. I p. 70, 2. 75, 25 PROSP. chron. I p. 441, 884 *al.* **3** *episcopus Alexandrinus a. 248—265* (*cf. Jülicher, PW. V 995 sq.*): HIER. chron. a. Abr. 2265 (= *a. 252 p. Chr.*) tract. in psalm. I p. 5 vir. ill. 69 epist. 48, 3, 2. 49, 19, 4 RVFIN. hist. 6, 35. 6, 40, 11. 7, 11, 1 *sqq.* 7, 28, 2 CASSIOD. hist. 4, 11 p. 962[B] PALLAD. hist. mon. I 22 PROSP. chron. I p. 439, 842 AVELL. p. 292, 1. 7. **4** *episcopus Mediolanensis in exilium ab Eusebio missus*: HIL. ad Const. 1, 8 coll. antiar. B VII 1 LVCIF. Athan. 2, 8 p. 161, 29 AMBR. c. Aux. 18 SVLP. SEV. chron. 2, 39, 4. 6 AVELL. p. 12, 21 PROSP. chron. I p. 455, 1091 MAX. TAVR. serm. app. 20 p. 887[C] ENNOD. carm. 1, 21, 1 VEN. FORT. vita Hil. 5.

B *alioquin ignobiles, delectum dedi.*: SVBSCR. syn. Sardic. or. a. 343/4 (Hil. coll. antiar. A IV 3) 20 -us episcopus ab Alexandria *Ciliciae*. SVBSCR. syn. Sardic. occ. (Hil. coll. antiar. B II 4) 48 -us ab Acaia de Elida. *cf.* EPIST. syn. Sardic. or. (Hil. coll. antiar. A IV 1) 20, 1. PAVL. MED. vita Ambr. 6 -us *confessor*. CANON. Migne 56, 805[A] -us Atthaliae. 56, 810[C] -us Diospolitanus. *al.* AVELL. p. 474, 20 *presbyter Romanus*. PRAEDEST. 1, 34 -us Hierosolymorum episcopus. CASSIOD. hist. 5, 15 p. 995[B] -us Albae metropolis Italorum (*episcopus*). FACVND. defens. 10, 5 p. 783[A]. 10, 6 p. 787[C] *persaepe*. MARTYROL. Hier. 7 Kal. Ian. 6. Id. Febr. (25[ies]). EVG. TOLET. carm. app. 52, 7. 12 (*martyr*). CONC. Ephes. a. 449 Mansi 6, 610[C] -o Sycamazonis civitatis (6, 931[B]). Calch. a. 451 Mansi 6, 678[C] (6, 950[D]). Const. a. 550 Mansi 9, 175[B] episcopus Seleuciae (9, 192[D]. 391[C]). 9, 176[C] -us Megarensis (9, 193[C]. 393[B]). *persaepe in aliis conciliis.*

VI *in titulis et papyris* (*cf. etiam supra l. 21 sqq.*): *cogn. vir.* (*signum p. 174, 59*). *ex ingenti exemplorum copia perpauca contuli*

[*Gudeman*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

omissis omnibus fere locis, ubi -us *nude ponitur: pro nomine gentili est fortasse his locis*: Corp. VI 16870 M. -us Proculus. XI 886 (*Mutinae*) -o Hermogeni. *v. etiam l. 78 et sub II 24. pro signo*: Corp. X 8302 (*Antii*) C. Iunius Dometius qui et -us Heraclides (*an* -dis?) ⟨f.⟩. *v. etiam l. 24. 77.*

Corp. I² 688 L. Furius L. l. Dion(ysius). 1594 L. Libert⟨...⟩... -i⟨us⟩ *unguentarius.* 2251 L. Mundicius L. l. -us. 2257, 5 (*Deli*) -us Niconei f. 2265 Cn. Paconius A. l. -us. VI 155, 4 L. Faenius -us (17671). 200 I 51 Q. Caecilius -us. 200 III 70 M. Oscius -us. 757 Q. Aquilius -us. 773 L. Aelius -us (10676 T. Aelius -us. IX 951 [*Aecis*] M. Aeli(o) Caesoniano -o ... Amastriano. X 2001 [*Puteolis*]. XII 3373 [*in Gall. Narb.*]. XIII 2218 [*Luguduni*]. III 12929 [*in Dalmatia*]. Tab. cer. Dac. 25 [Corp. III p. 959] ext. 4). VI 975 IV 49 L. Ma(n)lius L. l. -us. 1056 b I 19 Vlpi -i (8737. 10754. 18447. 29166. XIV 1232. III 7437, 1, 6 [*in Moes. inf.*]). VI 1056 b II 50 Tamudi -i. 1056 b III 19 Claudius -us (1058 IV 98. 130 Tib. Claudius -us. 4742. 15003. 15725 Clodi P. l. -i. 27308. 36400. XV 8330. III 327 [*in Bithynia*] *al.* Papyr. Tebt. II 295, 3 Κλαυδίου -ον τοῦ προστρατηγήσαντος. Papyr. Oxyrh. III 520, 25 Papyr. Berol. IV 1074, 2). VI 1057 II 137 T. Flavius -us (18040. 18041). 1057 III 2, 90 L. Statius -us. 1058 V 49 L. Aurelius -us (8775. 13070. 13199. 28309 b. XV 7330. XIV 4066 [*Fidenae*]. X 563 [*Salerni*]. III 535 [*Corinthi*]. 1338 [*in Dacia*]. 1623, 12 [*ibid.*]. 10055 [*in Dalmatia*] *saepe.* Papyr. Oxyrh. VI 911, 9. IX 1209, 4. X 1274, 2 Papyr. Florent. I 63, 1 Αὐρήλιος Ἀπολλόνιος ὁ καὶ -ος, γενόμενος ὑπομνηματογράφος. 63, 9 Αὐρήλιος -ος. 77, 4 Papyr. Berol. I 64, 1. 156, 2. 266, 1. II 534, 1. 614, 1. III 835, 1 Papyr. Argent. I 45, 64 Papyr. Ital. 79, 1, 25 Papyr. Rainer I 1, 32 [*a. 218*] Αὐρηλίῳ Κασίῳ καὶ -ῳ βασιλικῷ γραφ. *al.*). VI 1074 Statilio -o trib. leg. 1898 M. Caelio -o. 1952 M. Antoninus M. l. -us (4519. 4520. XV 6304. 6305). VI 2010, 15 C. Iulius -us Honoratus *sacerdos aetate imp. Commodi* (5123. 5244 T. Iulius -us. 5870. 6013. 10395, 19. 16875. 19936. 19937. 20683. X 2218 [*Puteolis*]. V 614 [*ibid.*]. XII 3644 [*in Gall. Narb.*]. Inscr. Ephem. epigr. IX p. 404). VI 2464 C. Ceserninus -us *miles.* 3328 M. Valerius -us (27985. 28025 b. XII 897 [*in Gall. Narb.*]). VI 5935 L. Arruntio -o. 7239 L. Labienus T. l. -us (21001). 7773 L. Kanninius -us. 9218 S. Peducaeus -us. 9585 M. Iunius -us *medicus.* 10407 a 2 Ligutius Fl. (?) l. -us. 11712 C. Annius -us. 12158 L. Aponio -o. 12258. 14201 L. Calpurnius -us. 17520 Q. Fabí-i (Papyr. Berol. II 415, 6 Πόπλιος Φάβιος -ος). 18664 M. Fulvio -o. 19248 Helvacius -us. 19535 Q. Hortensius -us. 21057 M. Laevius -us. 21240 Sex. Licini -i. 21451 M. Lollio -o. 21942 Manlius -us. 22609 Mucio -o. 22625 C. Multasius C. l. -us. 27122 D. Tatius D. l. -us. 23776 M. Papinius M. l. -us. 26664 P. Spedius P. l. -us. 27001 Sulpicius -us. 27804 P. Turannius -us. 28441 L. Venetius -us. 28588 Verginius -us. 28793 L. Vibio -o. 32480, 23 Caesareus -us. 32921 Septimius -us. 33878 T. Cocceius T. l. -us (*medicus*). 35006 P. Corfidi P. l. -i. XV 912 C. Calvis(ius) -us. 978. 7904 (*fist. plumb., Tibure*) Sabidius -us (XIV 3532. 3705). XIV 251 VI 15 (*Ostiae*) S. Cloelius -us. 256, 47 (*ibid.*) Calpurnius -us. 618 (*ibid.*) L. Mamidius Artorius -us. 1212 a (*ibid.*) Pompeius -us. 3456 (*Sublaquei*) S. Attius -us. 3732 (*Tibure*) S. Peducaeus -us. Inscr. Ephem. epigr. IX 583 (*ad* Corp. XIV; *in agro Laurentino*) Livio -o. Corp. IX 246 (*Tarenti*) C. Memmius -us. 310 (*Baiis*) Felicius -us. 338, 3, 38 (*Canusii*) C. Peticeus -us. 3552 M. Varrianus M. l. -us. 4817 Fonteius -us. 6290 (*Beneventi*) Q. Servilius -us. X 80 (*Vibone*) T. Scaefius -us. 1517 (*Neapoli*) M. Tullius -us. 1949 (*Puteolis*) Poblicio -o. 1973 (*Puteolis*) -us Amastrianus (*cf. supra l. 11*). 2753 (*ibid.*) L. Munatius -us. 3094 (*ibid.*) C. Vetteni -i. 3597 (*Miseni*) L. Sossius -us. 5500 (*Aquini*) P. Alfi P. l. -i. 6798 (*in Aenaria insula*) T. Turranius -us. 8059, 35 (*Neapoli*) M. Amu(lius) -us. IV 1041. 2021. 2966. 3885. 6503 Tab. cer. Pomp. (Corp. IV suppl.) 53, 8. 123, 3. XI 81 (*Ravennae*) Minucius -us. 2328 (*Clusii*) Fonteius -us (2330). 2555 (*ibid.*) M. Iuventi -i. 3183 (*Faleriis*) M. Sempronius -us. 6364 (*Pisauri*) L. Calpeni -i. V 769 (*Aquileiae*) L. Cometi -i. 798 a 11 (*ibid.*) Vsonius -us. 798 b 12 Vettidius -us. 909 (*ibid.*) C. Cusonius -us. 2957 (*Patavii*) C. Fulvii -i. 6057 (*Mediolani*) C. Octavi -i. 7884 (*Cemeleni*) Apol(l)onio -o. 7941 (*ibid.*) Licinius -us. XII 725 (*Arelate*) -ii medici. 752 (*ibid.*) Faustinus -us. 1329 (*in Gall. Narb.*) T. Gingetius -us. 1605 (*ibid.*) L. Atili -i. 2679 (*in Gall. Narb.*) Censorini -i. 3356 (*ibid.*) Cn. Aemilius -us. 4012 (*ibid.*) C. Velleius -us. 4456 (*ibid.*) Consius -us. XIII 8343 (*in Germ. inf.*) -us Alexandrinus. VII 477 Egn(atius) -us. III 270 (*Ancyrae*). 2385 (*in Dalmatia*) C. Arren(ii) -ii. 3533 (*in Pannon. inf.*) Decimio -o. 4150, 3 (*in Pannon. sup.*) Domit(ius) -us. II 2056 (*in Baetica*) T. Ann(ius) -us. 2850 (*in prov. Tarracon.*) C. Pom(ponius) -us. 4062 (*Dertosae*) P. Valerius -us. VIII 8035 (*in Numidia*) L. Cio(...) -us. 10475, 3. 12626 (*Carthagine*) -us tab(ularius). *al.* Inscr. Rostowzew, test. plumb. 1407. Inscr. graec. Rom. Cagnat IV 528 Μάγνιον -ον ἱππικὸν ἀπὸ στρατειῶν υἱὸν Μ. Αὐρ(ηλίου) -ου. Papyr. Oxyrh. X 1279, 1 Πετρ⟨ωνίῳ Δ⟩ιονυσίῳ στρα(τηγῷ). Papyr. Berol. I 7 I 1 Σεπτίμιος Ἀμμώνιος ὁ καὶ -ος στρ(ατηγός). Papyr. Iand. IV 56, 44 -ο(υ) Μαξ(ίμου).

VII Dionȳsia *cogn. mul.* (-isia: Vict. Vit. 3, 23 Corp. IX 4476. X 5466. -usia: VI 24239. IX 4418). *saltatrix celeberrima*: Cic. Q. Rosc. 23 Gell. 1, 5 lem. 1, 5, 3 (*eandem agnovit Bücheler* Carm. epigr. 1166). *aliae ignotae*: Rvfin. hist. 6, 41, 18. *in rescriptis imperatorum*: Cod. Iust. 1, 18, 8 (2, 12, 18. 4, 5, 7. 4, 21, 12. 4, 36, 1). 3, 44, 1 (5, 15, 1. 5, 16, 19). Martyrol. Hier. 3 Kal. Mart. (Dionisia). Id. Mai. Dionisiae (Dionise, Diunise *vv. ll.*). Pass. Petr. Andr. tit.: Petri Andreae, Pauli et -ae.

in titulis (*si alia accedunt cognomina, semper sequitur* -a): Corp. I² 1475 ⟨Sa⟩miaria Cn. l. -a. 1592 (= X 4155 [*Capuae*]) Gabiniae P. l. -a. VI 362 Antonia. 3549 Aciliae. 4156 Licinia (4157). 4619 Cameria. 4748 Claudia. 5875 Popillia. 6794 Ambivia. 6871 Caecilia (13765. XIV 473 [*Ostiae*]). 6947 Cattia. 7999 Mattia (22488). 9443 Annia. 9616 Mussia. 14761 Saturnia. 17172 ⟨M⟩arcia. 18323 Fl(avia). 19320 Bussiena. 22500 Munatia (22671. 26302). 22616 Muciae. 23503 Opimiae. 23937 Perpennia. 24239 Caelia. 24291 Plellia. 24743 Pontiae. 24832 Porciae. 25787 Sallustia. 27804 Turannia (XIV 880 [*Ostiae*]). 27788 Turpilia. 28696 Vettia. 35107 ⟨...⟩ P. l. -a. 35347 Fulviae. XV 6952. XIV 3381 (*Praeneste*) Tattia. 3505 Afinia. IX 33 (*Brundisii*) Atilia. 2596 (*Terventi*) Decitiae. 2710 (*Aeserniae*) L. Catellia. 4285 (*Amiterni*) Pomponia. 4418 (*Forulis*) Fulcinia L. l. Dionusia. 4476 (*in agro Amiternino*) Dionisia. 4765 (*in agro Interamnati*) Suetonia (XI 4313 [*Interamnae*]). X 2306 (*Puteolis*) Laconidi -ae. 3876 (*Capuae*) Cluvia. 4935 (*Venafri*) Cocceiae. 5416 (*Aquini*) Ofiae. 5619 (*Fabrateriae novae*) Naeviae. 5746 (*Sorae*) Oppia. 6041 (*Minturnis*) Masonia. XI 4264 (*Interamnae*) Muttienae. 4540 (*Ameriae*) Vrsia. 4726 (*Tuder*) Vmmidia. 5194 (*Vettonae*) Marcia. 5437 (*Asisii*) Mimisia. 5763 (*Sentini*) Aetriae. V 106 (*Polae*) Aemiliae. V suppl. Ital. 1183 (*Aquileiae*) Vediae. Inscr. Ephem. epigr. IX p. 553 n. 1102 (*ad* Corp. VII) Curatia Di(o)nysia. Corp. III 4301 (*Carnunti*) Valeria (VIII 4113 [*in Numidia*]). 7528 (*in Moesia inf.*) Aeliae (12567 [*in Dacia*] P. Ael. -a). VIII 4349 (*in Numidia*) Vbia. Inscr. Notiz. degli scavi 1907 p. 115 (*Romae*) Antoniae.

2. Dionȳsius *adi. v.* Dionysus.

Dionȳsoclēs *cogn. vir. gr.*, Διονυσοκλῆς. Corp. III 2682 (*in Dalmatia*) Statius -es.

Διονυσώδης *cogn. vir. gr.* Inscr. graec. III 1184 Αὐρ(ήλιος) -ης.

Dionȳsodōra *nom. mul. gr.*, Διονυσοδώρα, *cf.* Dionysiodora. Corp. VI 16890 -ae.

Dionȳsodōrus *nom. vir. gr.*, Διονυσόδωρος, *cf.* Dionysiodorus. Cic. Verr. 3, 50 *inter nefarios Verris adiutores nominatur.* Liv. 32, 32, 11 -us Attali legatus. *mathematicus* (*cf. Hultsch, PW. V 1005 sq.*): Plin. nat. 2, 248 alia -o fides ... Melius hic fuit, geometrica scientia nobilis *eqs. gemmarum studiosus, aequalis et aemulus Ismeniae choraulis incertae aetatis*: Plin. nat. 37, 7. *in rescriptis imperatorum*: Cod. Iust. 5, 49, 1 (*a. 223*). *in titulis*: Corp. VI 13073 M. Aure(lius) -us (33751 Inscr. graec. III 1160, 35. 1184, 5. 1198, 16). Inscr. ocul. (Corp. XIII 10021) 96 (= Corp. V 8124, 2) C. Iul(i) Dionysodori (Inscr. graec. Rom. Cagnat I 635 Ἰοῦλις -ος). Inscr. graec. III 1056, 28 Πομ(πώνιος) -ος. 1138, 17 Μάρκ(ιος) -ος (1145, 8. 1175, 4). 1169 b, 3 Κάσιος -ος. XII 2, 249 Λόγγον -ον. Papyr. Oxyrh. II p. 161 Οὔλπιος -ος. [*dub.*: Vitr. 9, 8, 1 *si recte traditur, fortasse idem atque mathematicus a Strab. 12, 3, 16 et Plin. nat. 2, 248 (v. l. 37) laudatus.* Plin. nat. 34, 85 (*cf. adn. crit.*).]

Dionȳsonymphas. *herba quaedam*: Plin. nat. 24, 165.

Dionȳsoheita *cogn. mul.* (?). Corp. III 1791, 21 (*Luguduni*).

Dionȳsopolis (*cf. Brandis, PW. V 1008 sq.*), *traditur etiam* Dionisopolis (Mela 2, 22 Ravenn. p. 181, 10. 371, 2), Dionysiopolis (Conc. Calch. a. 451 Mansi 6, 575^D Charitone -is. 6, 950^A. 7, 155^D. Corp. III 14416 [*in Moesia inf.*]). Tab. Peut. 8, 3 Dyosinopolis. *oppidum Moesiae inferioris vel Thraciae ad mare Ponticum situm*: Plin. nat. 4, 44. 45 Itin. Anton. Aug. p. 228 Amm. 27, 4, 12 *et loci supra laudati. inde* **Dionȳsopolīta,** *i. q. incola oppidi Phrygiae Pacatianae*: Cic. ad Q. fr. 1, 2, 4 Plin. nat. 5, 106, *sed nomen ipsius urbis apud Latinos scriptores deest.*

Διονυσοθέων *cogn. vir. gr.* Papyr. Hamburg. I 19, 13 (*a. 225 Oxyrh.*) Αὐρηλίου -ος.

Dionȳsus. *de veriloquio*: Hyg. fab. 167 p. 20 Nyso dedit nutriendum *Liberum Iuppiter*, unde -us est appellatus. Comm. instr. 1, 12, 9 abscisso cuius utero prope partu defunctae tollitur et datur Nyso ... ex eo bis natus -ius (*sic*) ille vocatur. *scribitur identidem* Dionisus, *ex. gr.*: Corp. III 8080 B 3 (*in Dacia*). Schol. Hor. *ubique praeter* carm. 3, 3, 14/15. Dionusus: Corp. II 4970, 165. Zonisus: Corp. VI 9317. Zon(uso): Corp. VI 12980. *acc.* -on: Avson. 30, 4. *plur. p. 179, 2 confunditur cum* Dionysio (*cf. p. 174, 62*): Comm. instr. 1, 12, 9 Schol. Germ. Sang. p. 120, 15. Cassiod. hist. 6, 16 p. 1040^C -ysio γυνίδι, id est Baccho muliebri. Gloss. IV 55, 40 -esius Liber pater.

1 *deus Bacchus, Liber pater* (Gloss.), *filius Semeles*: Plavt. Stich. 661 fero convivam -um. Acc. trag. 240 o -e, pater optime vitisator, Semela genitus. Avson. 30, 4 Ogygia me Bacchum vocat ... -on Indi existimant. 350, 5. Schol. Hor. carm. 1, 7, 3 apud Thebas -us. 1, 19, 2. 2, 19 (7^{ies}). 3, 3, 14. 3, 25, 14. Schol. Stat. Theb. 2, 71 dies natalis -i. Mythogr. 1, 120. 121 Schol. Germ. Sang. p. 129, 18 Avg. civ. 18, 12 p. 270, 9 D. Mart. Cap. 2, 158 vitem -us apud Thebas *docuit.* Hier. chron. a. Abr. 627 -us, qui latine Liber pater, nascitur ex Semele. Chron. Alex. chron. I p. 117, 241 illa ... -u (*genet.*). Sidon. carm. 22 epist. 2 -um inter triumphi Indici oblectamenta marcentem. Boeth. herm. pr. 1, 8 p. 101, 17. 19. 103, 16. *alium et hominem quidem fuisse vitisatorem tradit* Hier. chron. a. Abr. 510 vitis inventa a -o, sed non Semelae filio. 520 Deucalionis filius -us ... non ille

[*Gudeman*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Semelae filius. 588 Cadmus regnavit Thebis; ex cuius filia Semele natus est -us, id est Liber pater. *quinque -os statuerunt theologi antiqui, quos enumerat* CIC. nat. deor. 3, 58 (ARNOB. nat. 4, 15). **2** *unus ex primis tribus Dioscuris*: CIC. nat. deor. 3, 53. **3** *nom. et cogn. vir.*: PETRON. 41, 7 -e, inquit, liber esto (*in nomen Liberi patris iocatur Trimalchio*). *cogn. regis Ptolemaei XI Nothi*: EXC. barb. chron. I p. 278, 24 novus -us (ὁ νέος Διόνυσος 280, 1. 320, 17). *sic etiam appellabantur principes Romani, sed non legitur nisi in titulis Graecis*: CORP. XII 3232 (*in Gallia Narb.*) de Traiano. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 17 (*de Hadriano*). INSCR. graec. III 22 (*de Antonino Pio*). CORP. VI 5793 P. Titeni P. l. -i. 5802. 9317. 12980. 19164 Q. Herennius Q. l. -us. 20925. 26611. II 4970[165]. XV 3977—3980 (*in amphoris montis Testacei*). III 8080 B 3 (*in Dacia*).

derivata: **1. Dionȳsārius**, -a, -um. *adi. sed nonnisi plur. substantivi vice legitur de sodalibus collegii funeraticii*: CORP. VI 7006 hoc monumentum ... acceperunt -i(i). *cf. C. L. Visconti, Bull. di comm. arch. com. di Roma 1881 p. 60.* *cogn. vir.*: PAPYR. Oxyrh. I 87, 4 (*a. 342*) Φλαουίῳ -ῳ λογιστῇ Ὀξ⟨υρυγχίτ⟩ου. VI 897, 3 (*a. 346*) Φλαουίοις Εὐλογίῳ καὶ ... -ῳ ῥιπαρίοις. **2.** *?* **Dionȳsēus**, -a, -um *adi. i. q. ad Bacchum pertinens*: SIL. 3, 393 Diōnyseis conscia thyrsis (*sic codd.*; dei Nysaeis *Scaliger recte, ut videtur; cf. Lachm. ad Lucr. 6, 1067*). **3. Dionȳsiacus**, -a, -um, Διονυσιακός *adi. eodem sensu*: AVSON. 385, 29 -os Latio cognomine ludos Roma colit (*i. Liberalia*). **4. Dionȳsiānus**, -a, -um. **a** *adi. de medicamentis quibusdam*: MARCELL. med. 8, 122 collyrium -um. 20, 86 oxyporium -um. **b** *f.* **Dionȳsiāna**, -ae *opp. Byzacenum, sedes episcopalis*: CYPR. sent. episc. 48 (*in superscriptione*) Pomponius a -a dixit. NOT. episc. Byz. 111 (Donisiana *trad.*). *inde adi.* **Dionȳsianēnsis**: AVG. in psalm. 36 serm. 2, 20 Fortunatus -is. CONC. Carth. a. 411 Mansi 4, 147 Victor episcopus -is. **c Dionȳsiānus** *cogn. vir.*: CORP. X 3042 (*Puteolis*) C. Val. C. f. -n(us). INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. II) p. 354 n. 1 -us. CORP. VIII 3326 (*in Numidia*) P. Aelius -us. PAPYR. Wessely, Wien. Stud. 24 (1902) p. 102 -os. **5. Dionȳsius**, -a, -um *adi. i. q. ad Bacchum pertinens*: SERV. auct. Aen. 11, 737 tibia -a. RVFIN. Greg. Naz. orat. p. 113, 13 teletae -ae. PRISC. periheg. 1057 hic (*sc. ad Gangen*) via, quam celebrat nomen, -a Bacchi (*Dionys. orb. descr. 1159 Νυσαίην ... ἐφημίξαντο κέλευθον*). *inde* **a** -us *sc. mensis* (*cf. Dittenberger, PW. V 1002 sq.*): GLOSS. V 190, 14 -us Byzantinorum lingua Februarius mensis dicitur. 190, 17 -us Bithyniensium lingua Ianuarius mensis dicitur. *cf. Thes. gloss. s. v.* menses. **b** *f.* **Dionȳsia**, -ae *insula Sporadum*: PLIN. nat. 4, 53 ITIN. Anton. Aug. p. 527, 7 NOT. dign. occ. 28, 34. RAVENN. 5, 21 p. 396, 1 (*traditur* Dionissa). TAB. Peut. 9, 2 (*scribitur* Dionusa). *alia insula in mari Lycio*: PLIN. nat. 5, 131. **c** *n. pl.* **Dionȳsia**, -ōrum *ludi festi*: PLAVT. Cist. 89. 156 fuere Sicyoni iam diu -a. Curc. 645. Pseud. 59 proxuma -a (*cf. E. Fraenkel, Glotta 8, 1917, 26 adn. 1*). TER. Haut. 162 -a hic sunt hodie (EVGRAPH. *et* SCHOL. p. 115 *ad loc.*). 733 -a agitat. VARRO Men. 142 horno per -a (*i. Liberalia*). GELL. 8, 11 TERT. apol. 39 spect. 10. SERV. auct. georg. 2, 381 veteres ludi -a (SCHOL. Verg. Bern. *ibid.* -a et Lenaea, quoniam -a vetustissimi ludi sunt, id est Liberalia). SCHOL. Hor. ars 216. SCHOL. Stat. Theb. 12, 623 *Acharnis* primum -a et inventa et celebrata dicuntur. PRVD. c. Symm. 2, 858 -a Bacchi. **d Dionȳsion**, Διονύσιον. *nomen hederae nigrae*. PS. APVL. herb. 98 praef. Graeci eam (*hederam nigram*) dicunt cisson melan, alii ... cission -onve (*cf.* DIOSC. Vind. 2, 179). DIOSC. 2, 165 alba *cissos* ... semen affert albu(m) et nigra nigru(m) aut croceu(m), quem multi -ision vocant (DIOSC. 2, 179 W. ὃν ... ἔνιοι Διονύσιον καλοῦσιν). *Gudeman.*

Diop⟨...⟩ *cogn. mul. gr.* (?). CORP. VI 35110[a] ⟨...⟩ae (mul.) l. Diop⟨...u⟩xori.

Diopaes *nom. vir. gr.*, Διόπαις. CORP. V 6803 (*Eporediae*) -dis et Mandelanae Ethices C. Mettius Socr⟨ates⟩.

Diopan- *v.* Diophan-. **Diopeithes** *v.* Diopithes.

Diopetus *nom. vir.* CONC. Colon. a. 346 Mansi 2, 1371[B] -o Aemilianorum *episcopo*.

Dio⟨ph...⟩ *cogn. vir. gr.* (?). CORP. VI 32623 II 6 M. Aurelius M. f. Claudia Diof⟨...⟩ *praetorianus*.

Diop(h)anē *cogn. mul. gr.*, *Διοφάνη, *cf.* Diophanes. CORP. II 3573 (*in Tarraconensi*) L. Cornelio Carpo ... Valeria Diopane patri.

Diophanēs *nom. et cogn.* (*signum p. 180, 17*) *vir. gr.*, Διοφάνης. *legitur* Diofan-: CORP. XIII 11241 (*Alesiae*) ⟨...⟩avius Ali D⟨i⟩ofanes ⟨...⟩er lib. III 7813 (*in Dacia*) ⟨...⟩s Diofan(es). Diopan.: CORP. V suppl. ital. 1080, 160 (*in vasculo*) Diopan(es). IX 6554 (*Sassinae*) L. Cascelli L. l. Diopanis. *casus*: *acc.* -en: LIV. 36, 31, 6. 36, 32, 1. -em: CIC. Brut. 104. *gen.* -etis *fort. leg.*: CORP. V 1110 (*Aquileiae*) *add.* p. 1025 Q. Au. ⟨D⟩iophanetis. *nomen*: **1** -es *Megalopolites dux Achaeorum a. 191—190 a. Chr.*: LIV. 36, 31—32 (*a. 191*). 36, 31, 6 ad -em (Diaphanen *trad.*) praetorem Achaeorum (36, 32, 1). 37, 20—21 (*a. 190*). 28, 32, 6 (*a. 189*) -es (Diaphenes *trad.*) et Lycortas Megalopolitani. 28, 32, 7. **2** -es *Mytilenaeus*: CIC. Brut. 104 *Ti. Gracchus* habuit exquisitos e Graecia magistros, in eis ... -em Mytilenaeum Graeciae temporibus illis disertissimum. **3** -es *Nicaeensis*: VARRO rust. 1, 1, 8 *de re rustica scripsit* -es Nicaeensis. PLIN. nat. 1, 10 ind. auct. -e Nicaeense. **4** *fort. idem* -es *Bithynius*: VARRO rust. 1, 1, 10 *libros Magonis a Cassio Dionysio in Graecam linguam versos* ad sex libros redegit -es in Bithynia et misit Deiotaro regi. 1, 9, 7 es Bithynos. COLVM. 1, 1, 10 -es Bithynius Vticensem totum Dionysium Poeni Magonis interpretem ... sex epitomis circumscripsit. PLIN. nat. 1, 8 ind. auct. Dionysio qui Magonem transtulit, -e qui ex Dionysio epitomas fecit. 1, 10 ind. auct. 1, 13 ind. auct. 1, 15 ind. auct. 1, 17 ind. auct. 1, 18 ind. auct. *adde*: GARG. MART. pom. 3, 3, 4 -es ait amygdalas in transitu esse ponendas. **5** COD. Iust. 7, 67, 1 (*a. 293*) -i. **6** *fictus*: APVL. met. 2, 13 -es nomine *est hic iste Chaldaeus fatidicus*. 2, 14. 15. 3, 1 Chaldaeus -es. *in titulis*: CORP. XV 2180, 1 (*in lateribus*) M. Latin(i) -is. 2180, 2 (*Caere in tegula*). XII 5686, 1176 (*Viennae in vasculo*) -i. *cogn.*: CORP. VI 10407[a], 1 C. Papirius (mul.) l. -es. XIV 3925 (*prope Tibur, periit*) D. Veturio -i. III 7437, 1, 10 (*in Moesia inf.*) Aur(elius) -es vet(eranus) ex ⟨p⟩r(a)e(toriano?). II 589 (*in Lusitania, periit*) P. Pomponius -es. *dub.*: CORP. II 2243 (*Cordubae, periit*) C. Valerius ⟨Diop⟩ane⟨s? na⟩tione Tu⟨...⟩ caelator anaglyptarius. *signum*: CORP. X 3492 (*Puteolis*) C. Iulio Silvano man(ipulari) ... natione Bithyno qui et -es. -i ... Q. Naevius Propincus.

Diophaniānus *cogn. vir.*: CORP. VI 26018 L. Scriboni(us) (mul.) l. Diophan(ianus). 26019 L. Scriboni(us) (mul.) l. -us.

Diophanis *nom. mul. gr.*, *Διοφανίς. CORP. II 4314 (*Tarracone*) Fl. Rufinus et Semp(ronia) -is (*ita Hübner*).

Diophantes *v. infra l. 39.*

Diop(h)antius *nom. vir.*, *cf.* Diophantus. CORP. VI 16891 -o.

Diophantus *nom. et cogn.* (*signum v. l. 66*) *vir. gr.*, Διόφαντος. *legitur* Dio-: CORP. XI 4682 (*Tuder, periit*) Ti. Caesius -us. Διωφαντος: CORP. IV 2462. Diofan-: CORP. VI 7507 P. Plotius Diofantus. 16892 (*periit*) Diofanto Alexandri fil(io). 31168 T. Aur(elii) ... Diofanti. VIII 1529 (*in Numidia*). Diopantus: CORP. IX 6079, 23 (*in amphora Calabra*). I² 682 (*Capuae, a. 94 a. Chr.*) M. Ramnius P. l. Diopant(us). XII 4581 (*Narbone*) Q. Annidio Q. l. Diopanto. 4769 (*Narbone*). *ita leg.*: CORP. I² 1398 (*trad.* Olop-). XIII 620 (*Burdigalae*) M. P(...) Dioiantus civis graecus. Diopanthus: CORP. VI 4967 D. Iuni Diopanthi. 8956 Diopanthus Ti. Caesaris ornator glabr(arius). XII 4725 ⟨Co⟩rneli ⟨Di⟩opanthe. Diophanthus: CORP. VI 9383 Diophanthus exactor ad insulas. **1** -us *notarius Herodis I* (*v. Willrich, PW. V 1050*): PS. RVFIN. Ios. bell. Iud. 1, 17 p. 641 Bas. *epistolam* -i commentum esse ..., qui regis erat notarius. CASSIOD. Ios. antiq. 16, 11 p. 473 Bas. -um ... scriptorem. **2** FVLG. myth. 1, 1 -us (Dyo- *G*, Syo- *E*, Diophantes *deterior.*) Lacedaemonum auctor libros scripsit antiquitatum quattuordecim. serm. ant. 5 -us (Diofontis *H R*, Diofontius *E B*, Diefontius *D*, Diefrontius *P*) Lacedaemonius, qui de sacris deorum scripsit *eqs.* **3** CASSIOD. hist. 7, 25 p. 1088[B] -o *episcopo Macedoniano*. *in titulis*: CORP. VI 9102[e], 1 -us *libertus*. XI 6861 (*Bononiae*). III 7437, 1, 20 (*in Moesia inf., a. 227*) Firm(us) -i *servus*. INSCR. Revue archéol. 20 (1912) p. 463, 180. 181 (*in prov. procos.*). *cogn.*: POMPON. dig. 4, 4, 50 Iunius -us Pomponio *litteras scripsit*. *in titulis*: CORP. I² 1250 (*Romae*) L. Arellio Glabrai l. -o. 1337 (*item*) Q. Aemili -i. VI 22059 Q. Marcius Q. l. -us. 23846 Q. Marcius -us. 25272 A. Qu(i)nctilio -o. X 331 (*Atinae*) P. Nanoni -i. 1034 (*Pompeis*) P. Sittius -us Augustalis. 4047 (*Capuae*) M. Brittius M. l. -us. 4790 (*Teani*) L. Noni -i IIvi⟨r⟩(i) (quinquennalis) pont(ificis) equit(is) Rom(ani). XI 3034 (*in agro Viterbensi*) C. Tampio C. l. -o. V 1320 (*Aquileiae, periit*) C. Octavius C. ⟨l.⟩ -us. XII 4410 (*Narbone, periit*) M. Pilius M. l. -us. 4770 (*Narbone*) ⟨...⟩ l. Dioph⟨an⟩to. 4837 (*Narbone, periit*) M. Gavius M. l. -⟨us⟩. III 14216, 4 (*in Dacia*) P. Ael(io) -o vet(erano). INSCR. graec. Rom. Cagnat III 524, 1 (*in Lycia*) ⟨Γ. Ἰ⟩ούλιον Γ. Ἰουλίου -ου ⟨υ⟩ἱὸν -ον Ανδάτην ... ἀρχιερεύσαντα τῶν Σεβαστῶν καὶ γραμματεύσαντα Λυκίων τοῦ ἔθνους κτλ. *huius filius*: INSCR. graec. Rom. Cagnat III 524, 15 (*in Lycia*) Γ. Ἰούλιος Μαξιμιανὸς -ος (525 Γ. Ἰούλιον Γ. Ἰουλίου -ου υἱὸν Βουλτινία Μαξιμιανὸν -ον Ανδάτην). *cf.* 526 ⟨Γ⟩άιον Ἰούλιον -ου τ⟨οῦ⟩ Ἡλιοδώρου τοῦ Ἡλιοδώρου τοῦ -ου υἱὸν Βουλτινίᾳ Ἡλιόδωρον (527—536). *et infra l. 66.* INSCR. graec. III 1054, 12 (*Athenis*) Αἴλ(ιος) -ος. *dub.*: CORP. III 2701 *v. p. 169, 28.* *signum*: INSCR. graec. Rom. Cagnat III 568 (*in Lycia*) ἀρχιερέ⟨ω⟩ς τῶν Σεβαστῶν Γαίου Ἰουλίου Ἡλιοδώ⟨ρ⟩ου τοῦ καὶ -ο⟨υ⟩. *cf. supra l. 62.*

? **Diophidis** *gen. nom. mul.* MARTYROL. Hier. 15 Kal. Dec. in Asia natalis sanctorum -is (*ita codd. Bern. Eptern., Wissenb.* Diobydis) matronę Theclę virginis. *cf.* pr. Id. Sept. in Asia Diofili (*ita Eptern.*, Tiophili *Bern., Wissenb. deest*) matronae T(h)eclae virg(inis).

⟨D⟩iophila *nom. mul. gr.* (?). CORP. VI 34382.

Diophili *v.* Diophidis *supra l. 69.*

Diophitēs *v.* Diopithes *infra l. 77.*

Diophus *v.* Diopus *p. 181, 5.*

Diopithēs *nom. et cogn. vir. gr.*, Διοπίθης *vel* Διοπείθης. Diopíth- *v. infra l. 80.* *nomen*: **1** HYG. fab. 90 p. 86, 25[e] *inter filios Priami* -es (Diophites *trad.*, Deiopithes *Muncker coni., sed cf. Wagner, PW. V 1073*). **2** *fort. ita nominatur Herculis filius*: HYG. fab. 32 p. 66, 3. 72 p. 76, 14. 162 p. 16, 2. *trad. ubique* Ophites, -en, Diopith- *Schmidt.* *in titulo*: CORP. VI 5189 Diopíthis ... a bybliot(heca) latina Apollinis. *cogn.*: CORP. VI 7274 (*periit*) L. Passieno -i.

Dioplutus *cogn. vir. fort. gr.*, *Διόπλουτος. CORP. XIV 3389 (*Praeneste*) Ti. Varinius Ti. l. -us.

[Wulf]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Diopolis, Diopolītānus, Diopolītēs *v.* Diospol-.

Diopus *nom. vir. gr.*, Δίοπος. 1 PLIN. nat. 35, 152 *Damaratum* comitatos fictores Euchira, -um (*ita B S*, opū *rell.*), Eugrammum; ab iis Italiae traditam plasticen. *v. Robert, PW. V 1073.* 2 MARTYROL. Hier. 9 Kal. Apr. in Africa -i (*ita cod. Eptern.*, Diophi *Bern.*, Diophy *Wissenb.*).

?**Diora⟨...?⟩no** *nom. vir. celt.?* CORP. XIII 1142 (*in Aquitania*) ⟨pa⟩troni viventis Diora⟨...⟩no filio. *fort. leg.* ⟨Pe⟩troni viventis Diora⟨ni f. et Diora⟩no filio; *v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1285.*

Dioratus, -a (i *longa v. l. 11*) *nom. et cogn. celt., cf. c.* Deoratus. CORP. XIII 721 (*Burdigalae*) -a Di(o?)rati (filia). 2583 Dίorata. 10010, 782 (*vasc. Gallicis*) -i, Dior. f. *cogn.*: CORP. VIII 1876 Q. Iulius Q. f. Quir(ina) -us Autr(ico) mil(es).

Diōrēs *nom. vir. gr.*, Διώρης. *de o producta*: SERV. Aen. 10, 778 PROB. cath. gramm. IV 12, 25. *gen.* -is: PHOC. gramm. V 424, 10. *acc.* -em *et* -en. 1 -es *Priami filius, Aeneae socius* (*v. Rossbach, PW. V 1079, 20*): VERG. Aen. 5, 297 regius egregia Priami de stirpe -es. 5, 324. 339. 345. 12, 509 fratremque *Amyci* -em (-en *al. codd. et* CLAVD. DON. Aen. 12, 509 p. 612, 6). HYG. fab. 273 p. 148, 22. 24. CLAVD. DON. Aen. 5, 297 p. 456, 13 -es ipse quoque Troianus. p. 456, 15 -en (12, 510 p. 612, 11 *bis*. 12. 14. *at* -em 5, 348 p. 462, 23). 5, 324 p. 459, 10. 5, 339 p. 460, 17. 5, 346 p. 462, 5. 17. 2 *dux Eleorum, ab Hectore interficitur* (*v. Rossbach, PW. V 1079, 9*): HOMER. 213. DICT. 1, 13. 17 Thalpius et -es ... Elide *naves contraxerant.* 3, 5 *Hector* -en ... vulnerat. DARES 14 -em (Dorium *L G*). 21 -en (Dorium *L G*). 3 *dub.*: VARRO ling. 9, 12 alii artufices egregii non reprehendundi, quod consuetudinem Miconos -is (Dioros *trad.*) Arimmae ... non sunt secuti. *cf. Rossbach, PW. V 1079, 26.*

?**Diori** *nom. serv.* (?), *cf.* Diorus⟨...⟩. CORP. XII 5686, 309 (*Nemausi in vasculo*) Diori f. Diori(x?) f(ecit) *coni. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1285.*

Dioroe *loc. Thraciae, cf.* διαρροή. RAVENN. p. 184, 8 iuxta ... civitatem C(a)enofrurion est civitas, quae dicitur -e.

Dioros *v.* Diores *supra l. 27.*

Diorus⟨...?⟩ *cogn. vir.* CORP. X 7979 (*Olbiae*) Ti. Claudi⟨us?⟩ Aug. liber⟨tus?⟩ Diorus⟨...?⟩ f. *cf. supra l. 29.*

Dioryctos *loc. Graeciae,* διόρυκτος. PLIN. nat. 4, 5 *Leucadia* paeninsula ... opere accolarum abscissa continenti ..., qui locus vocatur -os stadiorum longitudine trium.

Διῶρυξ *loc. Aegypti.* COMMENT. Lucan. 8, 694 Alexandriae trans paludem eam, quam Nilus efficit, appellatam *Διώρυγα* (dioriga *C*) est ... *νεκρόπολις. cf. nom. appell. vol. V p. 1224, 48.*

1. Dīos, *gr.* Δῖος. CASSIOD. Ios. antiq. 1, 5 p. 7 Bas. mense secundo, qui a Macedonibus -os (Dyos *trad.*) nuncupatur, ab Hebraeis autem Marachat seu Anmarsuane (Ios. antiq. 1, 80 *Δίῳ*). POL. SILV. chron. Nov. tit. *mensis november* vocatur ... apud Graecos -os (GLOSS. III 210, 41 menses Antiochensium ... -os: novembrius. V 190, 15 -os Macedonum lingua november mensis dicitur). GLOSS. III 72, 15 -os (Dyos *trad.*): Martius *mensis secundum Graecos.* V 190, 16 -os Bithynensium lingua Martius mensis dicitur. *adde*: HIER. nom. hebr. p. 41, 19 Diu: pulchritudo (VVLG. III reg. 6, 37 in mense Zio. *hebr.* בְּיֶרַח זִו). *v. Dittenberger, PW. V 1080 sqq.*

2. Dios, *gr.* Διός *a* Ζεύς; *acc.* Dium; *gen.* Diu *et* Dius. HYG. astr. 2, 19 ut ... Iovis nomine, graece Dios, primam litteram (*sc. sideris q. e. Deltoton*) deformaret *Mercurius.* EXC. barb. p. 234, 23 Frick: fuerunt qui ec -u (*i.* ἐκ Διός) depinguntur. p. 238, 23 Eraclium ... fuisse ec -us (*i.* ἐκ Διός) et Alminius. p. 282, 2 *Bilum* (*i. Belum Assyriorum*) -um graeco nomine interpretaverunt. p. 296, 11 anno trecesimo quinto Cecropus Promitheus et Epimitheus et Atlas scribuntur, qui et -u (*i.* Διός) scribuntur. *v. etiam nom. appell. vol. V p. 1224, 54 sqq.*

3. Dios *loc. Africae, gr.* Διός (*sc.* ὕδρευμα; *v. Sethe, PW. V 1080, 3*). RAVENN. p. 59, 13 *iuxta* civitatem Berenicide est civitas, quae dicitur ... -os (Oios *A*). TAB. Peut. 9, 3 *inter Conpasin et Xeron. cf.* ITIN. Anton. Aug. p. 172, 5 Iovis (*sc. civitas*).

4. Dios *v.* Dion *p. 158, 34.*

Diosc⟨...⟩ *cogn. vir.* CORP. VI 29521 L. Volusio Diosc⟨...⟩ liberto.

Dioschor- *v.* Dioscor-.

?**Dioscodus** *nom. vir.* MARTYROL. Hier. 5 Id. Feb. in Aegypto ... -i.

Diosc(o)ra *cogn. vir., cf.* Dioscoras. CORP. IX 4667 (*Aquis Cutiliis*) Q. Sallustius Dioscura.

Διοσκόραιν⟨α⟩ *nom. mul.* INSCR. Breccia, Musée d'Alexandrie 130, 5 -⟨α ἡ κ⟩αὶ Βησοδώρα ματρώνα στολ⟨ά⟩τα *filia* Αὐρηλία⟨ς τῆς⟩ Διοσκόρου *soror Aurelii Dioscori.*

Διοσκοράμμων *cogn. vir., cf. c.* Dioscorus *et c.* Hammon. PAPYR. Thead. 3, 2 (*a. 299*) Αὐρήλιος ⟨Διο⟩σκοράμμων ⟨ὁ Σα⟩ραπίωνος. 3, 30.

Dioscoras *cogn. vir., cf.* Dioscora. CORP. VI 24353 L. Plutius -as.

Dioscoriam *acc. v.* Dioscorias *p. 182, 7.*

Dioscoriānus *v.* Dioscorus *p. 184, 34.*

Dioscorias, Dioscūrias, -adis, *gr.* Διοσκουριάς, *opp. Colchorum* (*v. Tomaschek, PW. V 1123, 42*). *trad.* Dioscur- *apud* PLIN. nat. MELA 1, 111 in Heniochorum finibus -as (Dioschorias *A*) a Castore et Polluce Pontum cum Iasone ingressis ... condita est. PLIN. nat. 6, 15 urbe Colchorum -e iuxta fluvium Anthemunta nunc deserta, quondam adeo clara, ut *eqs.* 6, 16. SOL. 15, 17 Colchorum urbem -em (-en *RCNH*, Dioscuriadem *L¹M*, Dyoscoriadem *A*) Amphitus et Cercius aurigae Castoris et Pollucis condiderunt. AMM. 28, 8, 24 (Dioscurias *BG*). ISID. orig. 15, 1, 40 Dioscoriam (Dioscoram *K*) Colchorum urbem Amphitus et Cercius aurigae Castoris et Pollucis fabricaverunt, ex eorum nomine eam cognominantes.

Dioscoridēs, Dioscūridēs *nom. et cogn.* (*signum v. infra l. 50*) *vir., gr.* Διοσκορίδης, Διοσκουρίδης. *in codd. saepius* Dioscor-, *item bis in titulis* (*v. infra l. 43*); *legitur* Dioscur- *apud* PLIN. nat. 6, 153 Dioscuridu (*v. infra l. 57*). SVET. CHAR. gramm. I 68, 7; *item bis in titulis* (*v. infra l. 45*) *et ubique in papyris. inter se variant codd.*: PLIN. nat. 37, 8 *v. infra l. 29.* CHAR. gramm. I 68, 13 *ubi solus cod. N* Dioscoridę. ORIBAS. *v. infra l. 39 sqq.* Dioscyr- *v. infra l. 56. declinatio: gen.* -ae *probant*: CHAR. gramm. I 68, 7. 13 GRAMM. suppl. 132, 3. *legitur latine ubique* -is *praeter* CORP. XIV 3729 (*Tibure*) ⟨Di⟩oscurides (*v. infra l. 47*). *graece* -u: PLIN. nat. 6, 153 (*v. infra l. 57*). CORP. III p. 131 (*v. infra l. 48*) *et in papyris* (*v. infra l. 50 sqq.*). *dat.* -ae: COD. Iust. 4, 24, 5 (*a. 224*). -e: CORP. III p. 131 (*v. infra l. 48*). -i: (*v. infra l. 44*) *alias formas apud* ORIBAS. *v. l. 39 sqq.* 1 -es *astrologus aet. inc.*: CENS. 17, 14 fieri potest, quod refert Varro, quod -es astrologus scribit. 2 -es *legatus Ptolemaei regis Aegypti* (*v. Münzer, PW. V 1125, 43 et cf. Wellmann, PW. V 1129, 63 sqq.*): CAES. civ. 3, 109, 4—5 *a Ptolemaeo* missi -es et Serapion, qui ambo legati Romae fuerant *eqs.* COMMENT. Lucan. 10, 468 -es legatus Ptolemaei. ADNOT. Lucan. 10, 471. 3 -es *sculptor aet. Augusti* (*v. Rossbach, PW. V 1143, 15*): PLIN. nat. 37, 8 divi Augusti imaginem simillime expressit, qua postea principes signant, -es (Dioscur- *B¹a*). SVET. Aug. 50 *in* epistolis signandis ... usus est ... *imagine* sua -is manu sculpta. 4 Pedanius -es *Anazarbeus medicus aet. Neronis* (*v. Wellmann, PW. V 1131 sqq.*): GARG. MART. med. 5. 6. 21 *passim.* HIER. adv. Iovin. 2, 6 p. 293ᶜ Plinium ... Secundum et -em et ceteros tam physicos quam medicos. LATERC. med. Hermes 35 (1900) p. 368, 9 *inter auctores medicinae, qui graeca lingua scripserunt.* PS. APVL. herb. 109 pr. CASSIOD. inst. div. 31 si vobis non fuerit graecarum litterarum facundia, in primis habetis herbarium -is, qui herbas agrorum mirabili proprietate disseruit atque depinxit. ORIBAS. eup. 1 praef. (*cod. Li*) ex ablu Galieni, quae ad -um et Appollonium *scripsit.* syn. 6, 39 *gen. cod. Aa* -i, *La* -o (*gr.* -ου?). 8, 21 *gen. cod. Aa* -is, *Ab* Dioscoretis, *La* Dioscorudus (*gr.* -ους?). 8, 22 *gen. cod. Aa* Dioscoredis, *Ab* Dioscoritis, *La* Dioscoridus. *de versionibus latinis v. Wellmann l. c. 1134 sqq.* *in titulis et papyris*: Dioscor-: CORP. VI 14330 P. Caninio -i (*cf. infra l. 46*). 32561 ⟨...Dios⟩corides d(omo) Serd(ica) *praetorianus.* Dioscur-: CORP. VI 12698 Attas -is filia. 14331 P. Canini -is (*cf. supra l. 44*). 22947 Nice -is *serva.* XIV 3729 (*Tibure, periit*) Sex. Avieni ⟨Di⟩oscurides (*gen.*). III p. 131 (*Samothrace, latet*) sibi et marito suo -e -u (-ii *cod. Vat.*). PAPYR. Berol. IV 1062, 4. 9 (*Oxyrhynchi, a. 236/7*) Αὐ⟨ρηλ⟩ίου Σαραπίωνος τοῦ καὶ -ου. Amherst II 72, 4 (*a. 246*) Αὐρηλίου -ου Ἀμμωνίου ἀπὸ ⟨τῆ⟩ς ⟨αὐ⟩τῆς πόλεως (*Hermupoli*). Oxyrh. X 1255, 1 (*a. 292*) Κλαυδίῳ Διοσκο⟨υ⟩ρίδῃ τῷ καὶ Χαιρέᾳ γενομ(ένῳ) στρα(τηγῷ). VI 900, 3 (*a. 322*) Οὐαλερίῳ -ῃ τῷ καὶ Ἰουλιανῷ λο⟨γιστῇ⟩. Lips. 34 verso 5 (*Hermupoli, c. a. 375*) Αὐρηλίου -ου Σιλβάνου. Berol. IV 556, 11 Αὐρήλιος -ης Σιλβάνου. Dioscyr-: CORP. VI 7991 (*in columbario*) L. Caninius L. l. -es. 14759 -es. Dioscuridu *insula ad litus Arabiae*: PLIN. nat. 6, 153 in Azanio mari -u (Dioscuriduo *R¹*, Dioscuriada *B*) *insula* distans a Syagro extumo promunturio CCLXXX.

Dioscoridia *herba*: CAEL. AVR. chron. 3, 4, 58 theriacam *herbam,* quam -an vocaverunt. *fort.* διὰ σκορόδων *an* διὰ σκορδίου; Διὸς κόρυζα *coni. Plasberg, qui confert* pituitaria.

1. Dioscoris, *acc.* -ida *opp. Arabiae, gr.* Διοσκουρίς. AMM. 23, 6, 47 *orientalis australisque plaga Arabiae* civitates habet eximias ... -a (Dioscurida *ed.*). HYG. fab. 275 p. 151, 18 Castor et Pollux ... -a condiderunt.

2. Dioscoris, -idis *cogn. mul.* CORP. VI 10634 (*periit*) Claudiae -i. 19025 (*periit*) Genucia -is (*lectura parum certa*).

Dioscorītae, Dioscorītānus *v.* Dioscorus.

Dioscoron *insula prope litus Bruttiorum.* PLIN. nat. 3, 96 promunturium Lacinium cuius ante oram insula x a terra -on. *v. Nissen, Ital. Landesk. III 994.*

1. Dioscorus (Dioscūrus *v. l. 83*), *gr.* Διόσκορος, Διόσκουρος *i. q. Iovis filius, nom. Castoris et Pollucis* (*v. Bethe, PW. V 1087 sqq.; Albert, Daremberg-Saglio III 249 sqq. et cf. Meister, Lat.-gr. Eigennamen I [1916] p. 113 sqq.*). VARRO ling. 5, 66 Graeci Διόσκορον Castorem *dicebant. saepius plur.* -ī (-oe, *gr.* -οι, *v. l 77. 83*): CIC. nat. deor. 3, 53 -oe apud Graios multis modis nominantur: primi ... Tritopatreus, Eubuleus, Dionysus, secundi Iove tertio nati et Leda Castor et Pollux, tertii dicuntur a nonnullis Alco et Melampus et Tmolus. ARNOB. nat. 4, 22 ex Leda et eodem (*Iove*) *natis* graece -is nomen est. ISID. orig. 15, 1, 40 Castor et Pollux graece Διόσκουροι appellantur. GLOSS. II p. XIV -i gemini. *etymologia hebr.*: HIER. nom. hebr. p. 68, 18 -oe (Dioscuroe *F*, Dioscure *H*) pulchri ad tegendum, sunt autem gemini Castores (*cf. Wutz, Onomastica sacra p. 392. 447. 508*).

[*Wulff*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

2. Dioscorus *nom. cogn., signum vir., gr. Διόσκορος. legitur* Dioscur-: CORP. VI 24307 (*periit*). X 5538 (*Aquini*). V suppl. ital. 988 (*Albintimilii*). V 6402 (*Laude*). XII 4550 (*Narbone*). *item raro in codd.* Dioschor-: CORP. VI 7905. 16894. X 1340 (*Nolae*). *plur. v. p. 184, 5. notatur Διόσκ. p. 184, 24. Διοσκο. p. 184, 28.* **A** *nom. sing.*: **1** -us *episcopus Alexandrinus a. 444—451, haereticus damnatus in concilio Calchedonensi a. 451, mortuus a. 454 (v. Jülicher, PW. V 1086, 57)*: GENNAD. vir. ill. 90 *Theodoretus* scripsit ... adversum Eutychen presbyterum et -um Alexandriae episcopum, qui humanam in Christo carnem fuisse negant, scripta (MARCELL. chron. II p. 89, 466). LEO M. epist. 9 tit. 80, 3. 102, 4 (*a. 452*) -o ... Alexandrino in sua impietate damnato. 103. 125. 140. *passim memoratur sine nomine.* LIB. pontif. p. 103, 6 CONC. Chalc. a. 451 Mansi 5, 566^{B}. 927^{C} EPIST. pontif. 700 (Gelas. 42) 2. 10 Thiel (*a. 495/6*) AVELL. p. 132, 21. 133, 13. 308, 9 *sqq.* 444, 4. 445, 5 -i sectatores. 477, 24 *Eutychetis* sectatore -o. *passim.* CANON. Migne 56, 552^{A}. 607^{A}. 645^{B} PROSP. chron. I p. 480, 1358, 11. 13. 482, 1369 MARCELL. chron. II p. 83, 449, 2. 84, 451 VICT. TONN. chron. II p. 184, 447. 448. 451. p. 185, 453, 1 -o Gangra exilio relegato (LIBERAT. 14). IOH. BICL. chron. II p. 219, 590, 1 IOH. MAXENT. ad Horm. p. 96^{B} *sqq.* profess. p. 85^{A} ENNOD. dict. 6, 4. 5 COD. Iust. 1, 5, 8 pr. (*a. 455*). IVLIAN. epit. novell. 102, 1 (*a. 541*) haereticos ... dicimus ... a c e p h a l o s, qui -i et Severi superstitionem secuti sunt (NOVELL. Iust. 109). LIBERAT. 10 fuit archidiaconus eiusdem Cyrilli. 12. 13. 15. 17. 22 GREG. M. moral. 20, 16. epist. 1, 16^{a} -o Alexandrino. 1, 24. 4, 33 (*errore*) *in synodo Ephesina prima* damnatus est. 6, 2. FACVND. defens. 5, 1. 3. 6, 1. *passim.* ISID. orig. 5, 39, 39. vir. ill. 10 -um haereticum Alexandrinae urbis episcopum. 20. **2** -us *praefectus praetorio orientis a. 472. 479. 489 (v. Seeck, PW. V 1086, 36)*: COD. Iust. 1, 3, 31 (*a. 472*) -o p(raefecto) p(raetorio) (*item* 1, 3, 34. 1, 11, 8. 2, 7, 15. 10, 49, 3. 12, 33, 4). 5, 31, 11 (*a. 479*). 6, 49, 6 (*a. 489*). 12, 35, 16 CANON. Migne 56, 898^{A}. **3** *episcopus Alexandrinus a. 517—519*: RVFIN. hist. mon. 20 tit. de -o presbytero. 20 *de monasterio, quod apud Thebaidam habebat* (CASSIOD. hist. 8, 1 p. 1107^{D}). 23 *Ammonio* erant duo fratres, Eusebius et Euthymius, nam -us, qui maior natu in eis fuerat, ad episcopatus officium raptus est (*cf.* CASSIOD. hist. 10, 7 p. 1170^{B} pro corporis magnitudine Longi vocabantur. PALLAD. hist. mon. II 4). CASSIOD. hist. 10, 7 p. 1170^{C} -um violenter tractum Hermupoleos fecit episcopum *Theophilus.* PALLAD. hist. mon. I 2 *Pambonem* -us episcopus et *fratres eius* ... habuerunt magistrum (II 5). 33. VICT. TONN. chron. II p. 196, 517, 1. 196, 521, 1 Alexandrinae ecclesiae -o episcopo mortuo. p. 199, 538, 2. LIBERAT. 18 -us iunior. 19 Alexandriae mortuo -o iuniore. **4** -us *diaconus, ab Hormisda papa a. 519 legatus missus Constantinopolim*: LIB. pontif. p. 128, 21. 129, 25 *legati* elegerunt ex suis -um ad reddendam rationem. 139, 4. 7 *sqq.* AVELL. p. 599, 24. 618, 7. 675, 2. *passim.* IOH. MAXENT. epist. p. 75^{D} ENNOD. epist. 6, 33 tit. 7, 28, 4. 9, 16, 1.

5 *alii*: SVBSCR. syn. Sardic. (Hil. coll. antiar. B II 4) 17 (*a. 347*) -us de Thracia *episcopus.* HIER. epist. 70, 5 libello, quem scripsit *Hilarius* contra -um m e d i c u m (vir. ill. 100 *Hilarii liber* ad praefectum Sallustium sive contra -um). RVFIN. hist. 6, 41, 19 cum puerulo annorum quindecim -o iudici offeruntur *eqs.* (6, 41, 20 nunc ... nobiscum est -us ... *ad* firmamentum populi sui). 7, 11, 24 *martyr Alexandreae.* AVG. epist. 118, 3 *sqq.* *iuvenis graecus, cui scribit Augustinus.* 227 archiater *ca. a. 428 ad Christianam fidem miraculis adductus.* AVELL. p. 468, 21 (*a. 497*) Alexandrinae ... ecclesiae -us presbyter. PRAEDEST. 1, 20 p. 593^{C} *Archonticos* -us Cretensis episcopus condemnavit. VITAE patr. 5, 4, 13 de abbate -o de Namisias. CASSIOD. hist. 5, 3 ex Aegypto atque Libyis exilio deportaverunt ... -um *presbyterum saec. IV med.* COD. Iust. 3, 26, 1 (*a. 197*) -o. de cod. comp. 1 (*a. 528*) *ad codicem componendum* elegimus -um et Praesentinum disertissimos togatos fori amplissimi praetoriani (de cod. confirm. 2 [*a. 529*]). LIBERAT. 20 p. 1037^{A} Aristomachi ducis et -i augustalis *iudicum Alexandreae.* PALLAD. hist. mon. II 4 p. 350^{A} abbas -us presbyter, qui in eremo Scythiae habitabat. CONC. Const. a. 536 Mansi 8, 905^{C} -us presbyter et prior monasterii sanctae martyris Euphemiae. p. 1009^{A} presbyter et prior monasterii Olymbrii. MARTYROL. Hier. 6 Kal. Mart. *in Aegypto.* 5 Kal. Mai. *in Nicomedia.* 15 Kal. Iun. in Anacipoli -i lectoris, qui multa passus est. 4 Kal. Iul. *in Africa et in Alexandria.* 13 Kal. Sept. (*ita Eptern., Wissenb., Cambr.; Bern.* 14 Kal. Sept.) *in Alexandria.* 16 Kal. Ian. (*Wissenb.; Eptern.* 15 Kal. Ian.) *in Africa.*

in titulis: CORP. VI 7905. 16894 s(ervus). XV 7315 (*in fistula plumbea, aet. Antonini Pii*) sub cura -i. XIV 909 (*Romae*). X 5538 (*Aquini*) ⟨Q.⟩ Vibius -i ⟨l.⟩. PAPYR. Fayum 105 I 13 (*ca. a. 180*) -us *miles.* CORP. III 1113 (*in Dacia*) *servus.* VIII 5252 (*Hippone Regio*). 13006 (*Carthagine*) ser(vus). 18085 f, 2 (*in Numidia*) ⟨Di⟩oscorus *miles.*

B *cogn.*: **1** Flavius (*v. l. 78*) -us *cons. occidentis a. 442: indicatur solus*: NOVELL. Valent. 2, 2, 5 -o v(iro) c(larissimo) cons(ule). PROSP. chron. I p. 478, 1345. INSCR. christ. Rossi I 709 p. 310. 710, 13 p. 310 (= CARM. epigr. 1355). CORP. X 1340 (*Nolae*) Fl(avio) Dioschoro v(iro) c(larissimo) cons(ule). 1519 (*Neapoli*) ⟨consulatu Dios⟩cori v. c. INSCR. Notiz. degli scavi 1907 p. 703 (*Teani*). CORP. V 1624 (*prope Aquileiam*) ὑπατία(ι) Δι⟨οσκόρου⟩. 6293 (*Mediolanii*). 6402 (*Laude*). III 12860 (*in Dalmatia*). *cum Eudoxio*: NOVELL. Valent. 7, 2, 4 -o et Eudoxio vv. cc. conss. (VICTOR. pasch. chron. I p. 722, 442 -o et Eudosio. NOVELL. Theod. 22, 17 p(ost) c(onsulatum) -i et Eudoxi. COD. Iust. 10, 35, 2. 10, 36, 1 *saepius*). COD. Iust. 1, 3, 21 Eudoxio et -o conss. (2, 7, 9. 3, 26, 11. 10, 30, 3. MARCELL. chron. II p. 80, 442 *consulatu* Eudoxii et -i. COD. Iust. 5, 27, 3 post consulatum Eudoxii et -i). *cum Theudosio (errore)*: FAST. Vind. II chron. I p. 301, 555. **2** *alii in titulis*: CORP. VI 5 T. Aurelius Aug. lib. -us ... *cum* Aureliis -is ⟨...⟩ Vittorinae filiis. 3112. 7965 P. Virdius -us. 8748 Ti. Claudio Aug. l. -o a cena centurionum. 19937. 20774 (*periit*). 24307 (*periit*). INSCR. graec. XIV 1045 (= INSCR. graec. Rom. Cagnat I 114; *Romae, a. 244*). CORP. XV 1204 (*in latere, a. 161*) ex fig(lina) C. Iuli -i. XIV 1439 (*Ostiae*). IX 1197 (*Aeclani*) P. Tilli P. ⟨l.⟩ -i aug(ustalis). X 2548 (*Puteolis*) Iulio Dios(c)oro. 8059, 276 (*in signaculo*) A. Niturani -i. XI 1276 (*Placentiae*). XII 3508 (*Nemausi, periit*) Volkacius -us. 4550 (*Narbone*) C. Aem(ilio) Dioscu⟨ro⟩. III 5238 (*in Norico*). 6580 I 19 (*prope Alexandream, aet. Septimii Severi*) ⟨...⟩s C. f. Pol(lia) -us. INSCR. Breccia, Musée d'Alexandrie 130, 2 ⟨Αὐ⟩ρήλιος -ος (ὁ) καὶ Ἑλλάδ⟨ιος⟩ ἐπίκλην Ἀκωρείτης *filius* Αὐρηλία⟨ς τῆς⟩ -ον. 360 (*Alexandreae*) ⟨Μ⟩αρκιάνε ⟨Δ⟩ιόσκορε. PAPYR. Argentor. I 72, 1 (*Fayum, saec. III*) Αὐρήλιος -ος (*v. Paulus, Prosopogr. d. Arsin. Nom. [1914] 245 p. 35*). *item Aurelii*: PAPYR. Berol. II 409, 3 (*a. 313*). IV 1062, 28. Fayum 61, 5 (*a. 233*) Florent. I 2, 241. 257 (*Hermupoli, a. 265*). 75, 3 (*Hermupoli, a. 380*). 95, 20. 32. 56 (*Hermupoli, a. 375*). Genav. ed. Nicole 1896—1906 (*a. 224*). Oxyrh. IV 658, 14. VI 900, 4 (*a. 322*). 977 (*a. 253*). IX 1205, 12 (*a. 291*). X 1276, 27 (*a. 249*) Rainer II p. 31 (*Arsinoe a. 238*). OSTRAC. Wilcken II 1004 (*Thebis, a. 243*) Αὐ(ρήλιος) Διόσκ(ορος). 1005 (*item*). PAPYR. Berol. I 30, 2 (*Fayum*) Μάρκου Ἀντωνίου -ον ὁ καὶ Πτολεμα⟨ί⟩ον. Cairo catal. II 67127, 6 (*a. 544*). Florent. III 297, 369 (*saec. IV*). Oxyrh. VI 991 (*a. 341*) Φλαυίῳ -ῳ (X 1305). OSTRAC. Wilcken II 575 (*Thebis, a. 136*) Κόιντο(ς) Νεμώνιο(ς) Διόσκο(ρος). CORP. III 6042 (*in Syria*). INSCR. graec. III 1160 (*a. 192/3*). 1192 B 53 (*ca. a. 230—235*). **C** *signum*: PAPYR. Britann. III 942, 12 p. 120 (*a. 227*) ⟨Αὐρή⟩λιος Χαιρή(μων) ὁ κ(αὶ) -ος. Lips. 4, 7. 33. 5 II 3. 15 (*Hermupoli, a. 293*) Αὐρ(ήλιος) Ἑρμαπ⟨όλ⟩λων ὁ καὶ -ος Διδύμου. **D** *nota gentilicii loco*: CORP. VI 3283 T. -i ... eres.

Dioscoriānus *cogn. vir.*: CORP. II 4975, 72 (*in signaculo*) -i Turan(ii).

Dioscorītae, -ārum *i. q. sectatores Dioscori haeretici (supra A 2)*: LIBERAT. 18 p. 1029^{D} Alexandrina ecclesia divisionem habuisset -arum. p. 1030^{A} separatos habuit -as. *adi.* **Dioscoritānus**, -a, -um *i. q. ad Dioscori (supra A 2) sectam pertinens*: VICT. TONN. chron. II p. 186, 457, 3 Dioscori successorem ... populus -us seditione facta ... interfecit.

3. Dioscorus *mensis Cretensium*: VVLG. II Macc. 11, 21 mensis -i die vigesima et quarta (LXX Διοσκορινθίου *vel potius* Διὸς Κορ-).

Dioscorūs, -ūtis *cogn. mul. gr.*, Διοσκοροῦς. CORP. X 2145 (= INSCR. graec. Rom. Cagnat I 428; *Puteolis*) Ἰόλιος Σερῆνος Ἰολίᾳ (*i. Iuliae*) Ζ ο σ κ ο ρ ο ῦ τ ι. III 12057 (*prope Alexandream*) Aurelia -us. PAPYR. Britann. III 936, 2 p. 31 (*a. 217*) Αὐρηλίας -οῦτος Ἑρμαίου ... μητρὸς Σουεροῦτος Κάστορος. *eadem*: 936, 9 p. 31 Αὐρηλ(ίαν) Δ⟨ιοσκο⟩ροῦν. 943, 3 p. 175 (*a. 227*) Αὐρηλ(ίᾳ) -οῦτι. 945, 2 p. 120 (*a. 231*). 945, 22 p. 120 Αὐρηλ(ία) -οῦ⟨ς⟩. 946, 14 p. 32 (*a. 231*) ⟨Αὐρηλίαν Διοσ⟩κοροῦν. 1298, 1 p. 153 (*a. 231*).

Dioscūr- *v.* Dioscor-.

Dioscut⟨.⟩is *gen. nom. vir. barb.* CORP. III 703 (*in Macedonia*) Sabinus -is *filius.* Dioscut⟨r⟩is *coni. Mommsen. potius* Dioscuthis, *cf.* Μελτοκύθης, Σμικύθης; *v. Tomaschek, Die alten Thraker II 2 p. 31. 51.*

Dioscy⟨dēs?⟩ *cogn. vir.* CORP. VI 16002 (*periit*) D. Colius Dioscy⟨des?⟩. *trad.* Dioscyali.

Dioshierītae *incolae loc. Asiae minoris a* *Διὸς ἱερόν. PLIN. nat. 5, 120 *Ephesum* remotiores conveniunt ... -ae.

Diosimus *nom. vir. fort. gr.* *Διόσημος. COLL. Mos. 10, 5, 1 (COD. Herm. 13, 3 [*a. 294?*]) Eustathio et -o (Dio⟨t⟩imo *coni. Lommatzsch*).

Diosorus *v. l. 11.*

Dioso⟨.⟩rus *nom. vir.* CORP. VIII 5166 (*in Numidia*) -us.

Diospēgē *opp. Assyriae occidentalis, gr.* *Διὸς πηγή. PLIN. nat. 6, 118 in campestribus oppida -e (*ita* E^{v}, Diospegea *a*, *cett. codd.* Diospaegea, *edd. vett.* Diospage). *cf. Streck, PW. V 1144.*

Diospolis, *nom. opp. gr.*, Διόσπολις. HIER. nom. hebr. p. 57, 16 -is abnuens, sed melius graece Iovis civitas. *traduntur formae*: Diaspol-: *v. l. 83. p. 185, 4. 20. 22.* Diopol-: *p. 185, 2. 3. 12. 16. cf. etiam* Dipolis *et* Dium. **1** -is (Magna) *opp. Aegypti i. q. Thebe (v. Sethe, PW. V 1144, 66)*: PLIN. nat. 5, 60 celebrantur *urbes Aegypti* ... -is M a g n a, eadem Thebe (CORP. III 14147, 5 [*in Aegypto a. 29 p. Chr.*] -os Mega⟨les⟩). 7, 194 *acc.* -in. HIER. sit. et nom. p. 116, 23 -is civitas Aegypti. TAB. Peut. 9, 2 Diospoli qu(a)e Thibe. **2** -is (μικρά) *opp. Aegypti superioris (v. Sethe, PW. V 1145, 13)*: ITIN. Anton. Aug. p. 159, 1. NOT. dign. or. 31, 16 (Dispolis *C*). 31. 27. 67. RAVENN. p. 123, 1 inter *Oxyrhynchon et Ptolomaida. cf.* HIER. in Ezech. 9, 30 p. 357 pro quo *nomine No* (= *Thebe*) nescio quid volentes septuaginta dixere -im, quae Aegypti parva civitas est. *latino nomine*: PLIN. nat. 5, 60 iterum Iovis *urbs.* **3** -is *opp. Palaestinae, i. q. Lūd*: HIER. nom. hebr. p. 85, 10. 90, 26. *passim.* chron. a. Abr. 2369 *Gallus* -im ... igni tradidit. epist. 108, 8 Lyddam versam in -im (*sim.*: in Abd. 19 p. 381 in Ion. praef. p. 389/390 AVIT. BRAC. Lucian. epist. rec. A 8. EVCHER. instr. 2 p. 152, 9 Lod: ipsa est Lydda, ipsa est -is [Dies- *V*]. CASSIOD. hist. 1, 5 p. 915^{A}. ITIN. Anton. Plac. rec. A 25 [*errore*] Diaspoli [Diaspolis *G*] civitatem, quae antiquitus dicitur Azotus, in qua requiescit

[*Wulff*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

sanctus Georgius martyr). Hier. in Soph. 1 p. 684 Itin. Anton. Aug. p. 150, 3. 199, 4. Itin. Theod. 4 in -im (Diopolim *PH*, Diospoli *G*). *ibid.* de -i (Diopoli *H*). *adde*: Martyrol. Hier. Non. Mai. in civitate -i (Dias- *Eptern.*) passio s(an)c(t)i Georgii martyr(is). *cf. supra l. 1 et infra l. 10.* 4 -is *opp. Syriae i. q. Dium*: Heges. 1, 11, 16 ad urbem …, cui nomen -is *est.* Ps. Rvfin. Ios. bell. Iud. 1, 5 p. 605 Bas. a -i regrediebatur (Ios. 1, 132 Διὸς Ἡλίου πόλεως, *var. lect.* Διοσπόλεως). 1, 14 p. 626. 5 Plin. nat. 5, 105 *Laodicea* appellata primo -is, dein Rhoas. 6 Martyrol. Hier. 7 Kal. Mai. (*Bern.*) in Persida civitate -i passio sancti Georgii (*cf. supra l. 1 et 4*).

adi. **Diospolītānus,** Diopolītānus, -a, -um: *ad* Diospolis *1, trad.* Diop-: Hier. chron. a. Abr. post 293 Aegypti xviii dynastia -orum. post 835 xx dynastia -orum. Exc. barb. p. 288, 7 Frick. *ad* Diospolis *3*: Hier. epist. 143 synodo. Canon. Migne 56, 724^{A} episcopus. *item*: p. 810^{C} Conc. Const. a. 536 Mansi 8, 1073^{B}. *adi.* **Diospolītēs,** Diopolītēs (*v. l. 18 et 19*), Διοσπολίτης; *pertinet ad* Diospolis *1*: Plin. nat. 5, 49 dividitur *Aegyptus* in praefecturas oppidorum: …-en (Diopoliten *codd. praeter E*^{3}). Oros. hist. 1, 8, 10 rege Aegyptiorum Diopolita (*ita PR*, Deopolita *B*, Diopoleta *D*), cui nomen erat Amosis. Cass. Fel. 55 p. 143 dabis -en (Diaspoliten, Diaboliten *trad.*) medicamentum. Oribas. syn. 3, 193 *cod. Aa* electarium Diaspolitu. *cod. La* de electariis Dyospolitis. *adi.* **Diospolīticus,** -a, -um, Διοσπολιτικός: Garg. Mart. med. 3 repertum in Aegyptia Iovis civitate atque inde adhuc -um dictum diapeganon. Philagr. med. 2 p. 84 -on medicamen dandum est.

Diospolītānus, Diospolītēs, Diospolīticus *v.* Diospolis.

Diospontus *provincia Asiae minoris.* Corp. III 14184, 31 (*in Galatia, a. 317—323*) praes(es) provinc(iae) -⟨i⟩. Patr. Nic. 1, 15 *gen.* -u (-ii *F*). 2, 15 -i (Diosponi *H*, Disponti *P*, Idiosponti *G*). 4, 15 Dioeponto (*inter Armeniam Maiorem et Pontum Polemoniacum*). 3, 105 episcopus -i (*inter episcopos Armeniae Maioris*). Provinc. laterc. Veron. 2, 6 *dioecesis* Pontica habet provincias numero vii: … -us (*inter Paphlagoniam et Pontum Polemoniacum*). Not. dign. or. 2, 48 *inter Pontum Polemoniacum et Armeniam.* 25, 10 (= 25, 22) *inter Cappadociam et Pontum Polemoniacum.*

? **Diotahi** *loc. Mesopotamiae.* Tab. Peut. 11, 3. *v. Streck, PW. V 1147.*

? **Diothaze** *civitas Persarum inter Dertam et Sepen.* Ravenn. p. 54, 4 (Diothece *A*, Diotharae *ed. vet.*). *v. Benzinger, PW. V 1147.*

Diotherius *v.* Deuterius *p. 118, 56.*

Diotice(tis?) *gen. nom. serv.* Corp. XV 6408 (*in lucernis*). *fort. i. q.* Diotyche(tis).

Diotīmus, -a *nom. vir. et cogn. vir. et mul. gr.,* Διότιμος, Διότειμος (*v. l. 58. 59*), Διοτίμα. -īm- *l. 55.* A *nom. sing.* (*cf. p. 184, 59*): Plin. nat. 28, 82 -us Thebanus *indicavit medicamen ad canum rabiosorum morsus* (1, 28 ind. auct. *inter externos*). Macr. sat. 5, 20, 8 de -o quodam poeta sic ait *Aratus* (*affertur epigramma; v. Wissowa, PW. V 1149, 16*). Cod. Iust. 5, 63, 1 (*a. 223*) Lysimacho et -o. *in titulis*: Corp. XII 5683, 263 (*in amphora*) -(us) *servus.* II 2235 (*Cordubae*) ⟨… Di?⟩otimus purpur(arius). VIII 7053 (*in Numidia, a. 209/11*) -us (Augustorum) lib(ertus). 14600 (*in prov. procos.*) off(icina) inventa a -o agen⟨te⟩ in r⟨ebus⟩. B *cogn.*: Flavius Pionius -us *procos. Africae a. 405*: Cod. Theod. 11, 30, 62. 16, 5, 39. 16, 11, 2. Corp. VIII 23878 (*in prov. procos.*) procons(ulatu) Fl(avi) Pioni -i v(iri) c(larissimi) v(ice) s(acra) iudicantis. *alii in titulis*: Corp. VI 1924, 1 L. Tullí Diotími viatoris. 1924, 6 Diotímus. 2184 (= 32445 a 10; *a. 101/2*) Ti. Claudius D⟨iotim⟩us *kalator* (*idem*: 2185 [= 31034 ii 19; *a. 102*]). 34899^{a} Ti. Claudius -us *lib.* Inscr. graec. XIV 1458 (*Romae*) *M.* Αὐρήλιος Διότειμος. Corp. III 6585 (*Alexandreae*) Arrius -us … rat(ionalis) Aeg(ypti). Inscr. graec. III 802 Τιβερίου ⟨Κλα⟩υδίου Διοτείμου. 1029, 20 (*saec. II med.*) Φλ(άυιος) Διότιμος. Diotīma: Act. lud. saec. Aug. (Corp. VI 32331) 8 Domitia -⟨a⟩. Cod. Iust. 4, 54, 1 (*a. 216*) Claudiae -ae. Corp. XV 7424 a (*in fistulis, saec. II—III*) Carminia Liviana -a c(larissima) f(emina) (*cf.* XI 3832 [*Veis*]; *v. Onom. II p. 199, 73*).

Diotrēnsis *v.* Clientensis *Onom. II p. 494, 8.*

Diotrephēs *nom. vir. gr.,* Διοτρέφης; *cf.* Diotrophes. Vvlg. III Ioh. 9 scripsissem … ecclesiae, sed … -es non recipit nos *eqs.* Cassiod. compl. in III Ioh. 1, 3 p. 1376^{A} (*cf. Stangl, Bl. f. d. bayr. Gymn. 1898 p. 559*). Isid. praef. test. 103 *Iohannes in epistula* denotat proterviam cuiusdam -is. *etymologia hebr.*: Hier. nom. hebr. p. 73, 10 speciosus insulsus sive decor insaniens (*cf. Wutz, Onomastica sacra p. 359. 447*).

Diotrophēs *cogn. vir., cf.* Diotrephes. Corp. VI 16191 (*periit*) C. Cornelio -i. 28400 (*periit*) Aulus Veg(etius) -es.

Diotus *cogn. vir. fort. gr.* δίωτος, *cf.* Διωτογένης. Corp. VI 35390 (*periit*) P. Granius P. f. Mai(cia) -us.

Diovi⟨…?⟩ *cogn. vir.* Corp. VIII 8225 (*in Numidia*) C. Iul. Diovi⟨…?⟩.

? **Diovia** *opp. Liguriae, cf.* Iovius. Ravenn. p. 271, 7 (Guid. p. 476, 22) -a (Dionia *cod. G*^{t}).

Diovicus *cogn. vir. celt.* Corp. VII 1017 Blescius -us.

Diovis *v.* Iuppiter.

? **Dioxenus** *nom. vir. gr.,* *Διόξενος. Cvrt. 6, 7, 15 *coniurationis socium esse* -um (Idoxenum *P m. 1.* Idioxenum *BFLP m. 2*, Adioxenum *V*, Theoxenum *coni. Hedicke*).

Dīoxippē *nom. mul. gr.,* Διωξίππη. Hyg. fab. geneal. p. 12, 15 *ex Sole et Clymene nata* -e. *eadem* 154 p. 27, 16 *in Heliadum catalogo.* Schol. Germ. Strozz. p. 175. *v. Knaack, PW. V 1150.* Hyg. fab. 163 p. 16, 4 *in catalogo Amazonum* -e. *nom. canis Actaeonis*: Hyg. fab. 181 p. 37, 18.

Dīoxippus *nom. vir. gr.,* Διώξιππος. -us *socius Aeneae*: Verg. Aen. 9, 571 -um *sternit Capys.* -us *Atheniensis*: Cvrt. 8, 7, 16 -us Atheniensis, pugil nobilis et … regi *Alexandro* pernotus et gratus. 8, 7, 18—26. *fort. idem*: Plin. nat. 35, 139 Alcimachus -um *pinxit*, qui pancratio Olympiae … ἀκονιτί vicit. *v. Kirchner, PW. V 1151.* Liv. 31, 24, 6 (*a. 200*) -us praefectus cohortis *Athenis* mercede militantium auxiliorum. 31, 24, 10. *errore pro* Dexippus: Gell. 17, 11, 6 (*ex Plutarcho*) Philistona Locrum et -um Hippocraticum, veteres medicos et nobiles. *item* Plvt. quaest. conv. 7, 3 p. 699^{C}. Stoic. repugn. 29 p. 1047^{C}, *sed cf. Wellmann, PW. V 294 sq.*

Dīphila *nom. mul. gr.,* Διφίλη; *cf.* Diphilus. Corp. II 4966, 10 (*in tegula*) ⟨D⟩iphila.

Dīphilius *v. l. 70.*

Dīphilus *nom. et cogn. vir. gr.,* Δίφιλος, *cf.* Diiphilus, Diphila. *scribitur* Deiphilus: Corp. I^{2} 1232 (*Romae*) D. Aimilius -us. Plavt. Cas. 32 *cod. B. trad.* Dephilo: Plavt. Most. 1149. *per i longam saepius in titulis*; Dípíli: Corp. I^{2} 1414 (*Romae*). Difil-: Corp. VI 19236. XII 677 (*Arelate*). *v. etiam infra l. 76.* Dipil-: Corp. I^{2} 1414 (*Romae*) Dípili *et* Dípíli. XV 5051 (*in vasculo Arretino*). I^{2} 2341 (*Ostiae in amphora*). 681 (*Capuae, a. 98*) Dip⟨il⟩us. 683 (*Capuae, a. 84*) C. Artorius Artor(i) l. Dipil(us). 735 (*Pompeis, a. 78*). II 4972, 85 (*in vasculo*). *plur. v. l. 43.* *notatur* Dip.: Corp. XI 1261 (*Placentiae, periit*). 6702, 25 (*in vasculo Arretino*). Diph.: Corp. X 8067, 9 (*in pondere Pompeiano*). *dub.*: Corp. XV 2238 A. Ati Diphil(i) te(gula?) *aut* A. Atidi Philet(i) (2239 A. Ati Dipl.?). A *nom. sing.*: 1 -us *Sinopeus poeta comicus, aequalis Menandri* (*v. Kaibel, PW. V 1153 sqq.*): Plavt. Cas. 32 Deiphilus hanc *fabulam* graece scripsit. Most. 1149 -o aut Philemoni. Rud. 32. Ter. Ad. 6 Synapothnescontes -i comoedia est (Don. Ter. Ad. praef. 3, 8 Schol. Ter. p. 149, 12). Vell. 1, 16, 4 novam *comoediam* Menandrus aequalesque eius … Philemo ac -us … invenere. Lact. frg. 2. Diom. gramm. I 489, 5 tertia aetas *comoediae* fuit Menandri, -i, Philemonis. Mar. Victorin. gramm. VI 78, 22 (Rvfin. gramm. VI 557, 2). 104, 5 Don. Ter. Ad. 8. Corp. XIV 2651 (*Tusculi*) -os poetes. 2 -us *scriptor et lector L. Licini Crassi*: Cic. de orat. 1, 136. 3 -us *tragoedus saec. I a. Chr.*: Cic. Att. 2, 19, 3 ludis Apollinaribus -us tragoedus in nostrum Pompeium petulanter invectus est. Val. Max. 6, 2, 9. 4 -us *architectus aet. Ciceronis*: Cic. ad Q. fr. 3, 1, 1 *sqq.* 3, 9, 7 Nilus multorum Philotimorum …, non -orum. *alii*: Vitr. 7 praef. 14 *conscripsit* de machinationibus … -os. *fort. ficti*: Ivv. 3, 120 non est Romano cuiquam locus hic, ubi regnat Protogenes aliquis vel -us aut Hermarchus (*significantur Graeci*). Scaev. dig. 26, 7, 58 pr. (*ter*) Pamphilum et -um prius servos, postea libertos. Marcell. dig. 40, 5, 56 (*bis*) Sticho et Pamphilo et Eroti et -o servis. *in titulis*: Corp. VI 16895 -us Mucianus *servus.* XV 3444 (*in amphora*) -us Malleoli L(uci) s(ervus). XIV 4091, 36 (*in tegula*) ⟨D⟩iphili. IX 5069 (*Interamniis*). X 5690 (*in Arpinatibus*). 8049, 5 (*in amphora Pompeiana*) *servus* (*idem*: 8051, 14 [*in amphoris Tarracinensibus*]). 8228 (*Capuae*) Díphil(o). XI 2297 (*Clusii*) ⟨Di⟩philus *vicarius.* 6689, 91 (*in tegula*) Diphil⟨…⟩. I^{2} 2193 (*Aquileiae, periit*) -us Vibi M(arci) s(ervus). 2206 (*Aquileiae*). B *cogn.*: Corp. VI 7216 (*in columbario*) T. Minuci (mul.) l. -i. 15726. 21052 (*periit*). 22562. 22720. 24187. 24376 (*periit*). 24860. 28037 (= I^{2} 1403; *periit*) ⟨C⟩n. (Valerius) Cn. l. -us. 33103 ⟨…⟩ l. -u⟨s⟩. 33269 (*in columbario, periit*) L. Can(u)l(e)ius L. l. -us. 33785/6. 34967. 35111 ⟨…⟩ M. l. Diphil⟨us⟩. XV 1138 (*in latere*) Felic(is) Aeli -i (1869 *item*). XIV 3687 (*Tibure*) M. Varenus (Varenae) et M. Lartidi l. Díphilus mag(ister) Hercul(aneus). IX 1868 (*Beneventi*). 4741 (*Reate*) P. Vettius Díphi⟨l⟩us. X 1049 (= I^{2} 1638 [*Pompeis*]). XI 455 (*Arimini*). V 986 (*Aquileiae, periit*) L. Fabius L. l. Díphilus vivir. V suppl. ital. 265 (*Aquileiae*) Q. Otron⟨ius⟩ -⟨us⟩. V 1830 (*Iulii Carnici*). 4066 (*Mantuae*) L. Annio L. l. Díphilo maiorí L. Annio L. l. Díphilo minorí. XII 4958 add. (*Narbone*). Inscr. graec. III 1165 Πό(πλιος) Αἴλ(ιος) -ος. Corp. I^{2} 2252, 5 (*Deli, saec. I a. Chr.*) Λεύκιος Ὄρβιος Λευκίου -ος. II 3294 (*in Tarraconensi*). 6135 (*Tarracone*) D(ecimus) Titurnius D(ecimi) T(iti) l. Dip⟨h⟩ilus (Dipnilus *lapis*). *adi.*

Dīphilīus, -a, -um, *gr.* Διφίλειος. *ad* Diphilus *1 pertinens*: Sacerd. gramm. VI 507, 20 Choerilium metrum, quod et -um (Delphicum *trad.*) et angelicum (*cf. tamen p. 92, 15*). Mar. Victorin. gramm. VI 70, 17 metrorum species: …-um seu Choerilium *eqs.* 73, 22. 110, 21. *cogn. vir.*: Conc. Ephes. a. 449 Mansi 6, 893^{A} Rufinus Diffilius, Philadelphiae secundae, Quartodecimanus (*sc. haereticus*). Corp. VI 17537 (*periit*) Q. Fabio Hermeroti … Oi filius (*ita trad., fort. leg.* Difilus) et Hyacinthus fratri.

Diphyēs (Difyēs) *cognomentum Cecropis, cf. nom. appell. vol. V p. 1225, 7*: Hier. chron. a. Abr. post 460 *in Attica* regnavit Cecrops, qui et -es (Dyfies *AP*, Dypes *F*). 468 dicebatur … *Cecrops* -es sive ob longitudinem corporis sive idcirco, quod, cum esset Aegyptius, utramque linguam sciebat (Exc. barb. p. 298, 6 Frick: -is … vocatus est Cecrops, quoniam procer staturae fuit prae omnibus. Chron. Alex. chron. I p. 117, 238 Dipsyis *trad.*). chron. a. Abr. 880 Atheniensium reges … a Cecrope -e.

[*Wulff*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Dipilus *v.* Diphilus *p. 186, 24.*

Dipirus *nom. serv.* CORP. VI 7467 -us Antigoni vicar(ius).

Dipis *cogn. mul. barb.* CORP. VIII 5129 (*in Numidia*) Tuduеia -is.

Dipo, -onis *opp. Hispaniae* (*v. Hübner, PW. V 1159*). SALL. hist. frg. 1, 113 -em (Disponem *var. lect.*) validam urbem. LIV. 39, 30, 2 (*a. 185*) *in Carpetania* haud procul -e et Toleto urbibus. ITIN. Anton. Aug. p. 418, 3 -e (Dippone *var. lect.*) *prope Emeritam Lusitaniae, item* RAVENN. p. 314, 8 (Bipone *trad.*). INSCR. numm. Hübner, monum. ling. Iber. 183 p. 134 -o.

Dipoena *cogn. mul., cf.* Dipoenus. CORP. VI 34397ᵃ Annaea (mul.) l. -a.

Dipoenus *nom. vir. gr., Δίποινος. sculptor Cretensis aet. inc.* (*v. Robert, PW. V 1159*): PLIN. nat. 36, 9 marmore sculpendo primi omnium inclaruerunt -us Scyllis *eqs.* 31, 10 *sqq.* 36, 14.

?**Dipolis** *opp. Syriae.* PLIN. nat. 5, 79 promunturium, in quo Laodicea libera, -is (Diospolis *E*³), Heraclea *eqs. cf.* Diospolis.

Dipone *v.* Dipo.

Dipsas, -adis *nom. lenae, cf.* dipsas. OV. am. 1, 8, 2 est quaedam nomine -as anus. *cf. K. P. Schulze, Berl. Phil. Woch. 36 (1916) 320.*

1. Dipsās, -antis *flumen Ciliciae.* LVCAN. 8, 255 Taurum Tauroque videt -a (Dipsunta *V U*) cadentem. SCHOL. *ad l.* nomen est fluvii veluti ab undis sitientibus appellatum; hic autem de Tauro monte profluit aut in fluvium Taurum decurrit.

2. Dipsās, -antis *nom. vir.* VAL. FL. 6, 192 -a Caresus *sternit.*

Dipscurtus *cogn. vir. barb.* CORP. X 769, 21 (*Stabiis, a. 52*) Spartaco Diuzeni f. -o Besso (*inter* i *et* p *littera* b *erasa*).

Dipsium, Dipsion *epitheton Ἄργους Argolidis, cf. gr. δίψιος.* PLIN. nat. 4, 18 appellatum ... alias Inachium alias -um Argos. 7, 194 Argos -on. SERV. Aen. 7, 286 fuit *Argos* ... haud longe ab Athenis, quod a siti Argos -on dictum est.

Dipsunta *acc. v.* Dipsas *l. 22.* **Dipsyes** *v.* Diphyes *p. 186, 83.*

⟨Di⟩pterus *cogn. vir., cf.* dipteros. CORP. VI 8554 Ti. Claudius diví Claudí líb. ⟨Di⟩pterus vestificus.

Dipylon, *gr. δίπυλον, porta Athenarum; v. Wachsmuth, PW. V 1164.* CIC. fin. 5, 1 *a Pisone* sex illa a -o stadia *ad Academiam* confecimus. LIV. 31, 24, 9 ab -o accessit; porta ea velut in ore urbis posita maior ... quam ceterae *eqs.*

Diquadrātus *cogn. vir.* CORP. V 6102 (*Mediolanii, periit*) Cn. Sulpicius Cn. l. -us.

Dīra *v.* Dirae *l. 67 sqq.*

Dirachium, Diracitanus *v.* Dyrrhachium.

1. Dīrae, -ārum (*sing.* Dira *v. l. 67*), *cf.* dirus. *deae ultrices, plerumque i. q. Furiae* (*cf. Waser, PW. VII 313, 43*): SERV. auct. Aen. 2, 622 -ae appellantur, quae sunt in ministerio Iovis, quando morbos aut letum aut bellum hominibus molitur. SERV. Aen. 4, 609 Furias vocat, sed usurpative modo -as dixit, nam -ae in caelo sunt, ... Furiae in terris, Eumenides apud inferos (*sim.*: 3, 209 p. 380, 5 apud inferos Furiae ... apud superos -ae et aves ... in medio vero Harpyiae. COMMENT. Lucan. 6, 733 MYTHOGR. 1, 27. 2, 13). SCHOL. Hor. carm. 1, 2, 1—2 *Furiae* -ae dicuntur. SCHOL. Stat. Theb. 1, 214 diris Furiis, unde et Furiae -ae sunt appellatae. GLOSS. ἀραί, κατάραι (II 243, 41. 343, 21 singulare non habet): ὀργαί. θεοχολώσιαι. V 287, 21 duae Noctis filiae. VERG. Aen. 4, 473 ultrices ... -ae (4, 610 VAL. FL. 5, 445 STAT. Theb. 11, 106 PANEG. 12 [2], 42, 3. PS. AVR. VICT. epit. 21, 3 poenas dedit *Caracalla* -arum insectatione, quae non immerito ultrices vocantur. SERV. Aen. 8, 701 -ae proprie sunt ultrices deae. GLOSS. IV 470, 13 ultrices -ae: Furiae). Aen. 8, 701 *saeviunt* tristes ... ex aethere -ae (divae *var. lect.*). 12, 845 geminae pestes cognomine -ae (*ibid. fusius de eis*). STAT. Theb. 1, 52. 214. APVL. met. 2, 29 devotionibus meis posse -as invocari. SERV. Aen. 8, 702. CLAVD. DON. Aen. 7, 325 p. 51, 21 *Allecto* ex -arum coetu atque ab ipsis tenebris evocatam. CLAVD. rapt. Pros. 2, 218 sunt tibi (*Diti*) deformes -ae, sunt altera Lethes numina, sunt tristes Furiae. *loc. dub.*: VERG. Aen. 12, 876 alarum verbera, *ubi* SCHOL. Hor. carm. 1, 2, 1 -arum. *nota pro Harpyis*: VAL. FL. 4, 586 mea (*Phinei*) iam saevae redeunt ad pabula -ae. *sing.* Dira, -ae: VERG. Aen. 12, 869 -ae stridorem agnovit et alas (CLAVD. DON. *ad l.*). STAT. Theb. 11, 151 Acherontis aperti -a (diva *var. lect.*). *cf. appell. vol. V p. 1269, 69 sqq.*

2. Dirae *insulae prope oram Trogodyticae.* PLIN. nat. 6, 169 insulae Stenae -ae (Stenetire, Stenetyrae, Stenecyrae, Stheneayrae *trad.*). RAVENN. p. 390, 21 *in mari Rubro sunt* insulae Dionoristene (*leg.* -ae Stenae?). *cf. Δείρη promunturium Trogodytices (Sethe, PW. V 1166) et v. Klotz, quaestiones Plinianae geographicae p. 202.*

Diratus *v.* Dioratus.

Dirca *v.* Dirce *l. 81.* **Dircaeus** *v.* Dirce *p. 188, 21.*

Dircē *nom. myth. gr., Δίρκη; v. Bethe, PW. V 1169. etymologia*: MYTHOGR. 3, 11, 6 acre iudicans interpretatur; est enim gustus saporis iudex. *sim.* FVLG. myth. 2, 7. *declinatur graeca ratione praeter* PLAVT. Pseud. 199 *v. l. 81.* HYG. fab. 8 p. 42, 1 *dat.* -ae. **1** -e *Solis filia*: PLAVT. Pseud. 199 quasi -am gnati Iovis (*i. Zethus et Amphio*) devinxere ad taurum. PROP. 3, 15, 11. 38. 39. PLIN. nat. 36, 34 Zethus et Amphion ac -e et taurus ... opera Apollonii et Taurisci. APVL. met. 6, 27 non tauro sed asino dependentem -en aniculam. SCHOL. Stat. Theb. 3, 205. 4, 570. 7, 279 Ach. 12 NEMES. cyn. 22. ANTH. 808, 231 (*metonymice*) altera -e. HYG. fab. 7—8 p. 41 *sq.* (*narratur fabula*). MYTHOGR. 1, 97. 2, 74. 3, 11, 6 Venus quinque Solis filias ... Circen et -en detestabili amore succendit (*cf.* FVLG. myth. 2, 7). FVLG. serm. ant. 33 *cod. R* -en, *cett.* -em. CLEM. ad Cor. 6. **2** -e *fons Boeotiae*: OV. met. 2, 239 quaerit Boeotia -en. SEN. Herc. f. 916 nobilis -en aquae. Oed. 42. 177. 234 -en Ismenida. 714. Phoen. 126 Cadmi nemus ..., sacra quo -e latet. LVCAN. 3, 175 Cadmea (ADNOT. Lucan. *ad l.* -e fons apud Thebas, quas condidit Cadmus. COMMENT. Lucan. *ad l.*). PLIN. nat. 4, 25 fontes in Boeotia: ... -e. STAT. Theb. 1, 38. 152 angustae squalentia iugera -es (-ae *codd. Qf*). 2, 322. 433 horrida -es pascua. 3, 663. 4, 8 Aoniae. 4, 374 (*inter portenta*) sanguine -en irriguam. 4, 447. 12, 115. 610. silv. 1, 4, 21 -es ... alumnum (*i. Bacchum*). 2, 7, 18. PORPH. Hor. carm. 4, 2, 25 fonte Boeotia⟨e⟩ -e, qui est Thebis proximus (SCHOL. Hor. carm. 4, 2, 25). SOL. 7, 22 PROB. Verg. georg. 2, 23 *sq.* SCHOL. Verg. Bern. ecl. 2, 24. SCHOL. Hor. Vind. ars 401—402 a -e palude. SCHOL. Stat. Theb. 2, 142 -e fonte Thebanorum. MYTHOGR. 1, 97 de cuius (*Dirces*) sanguine palus -e, quae est Thebis, facta esse dicitur. **3** *nomen herbae* (*cf. infra l. 47*): DIOSC. 3, 129 circeon, quem multi -en (discen *trad.*) vocant (3, 119 W. *Διρκαίαν*). *adi.* **Dircaeus,** -a, -um, *Διρκαῖος.* SERV. Aen. 3, 85 in derivatione η in dipthongum mutat *Δίρκη* -us. *in codd. passim* Dirceus. *ad* Dirce *1 pertinens*: ACC. trag. 602 -o fonte (*item*: VIB. SEQ. geogr. p. 152, 22 *fons* -us Boeotiae. PHILARG. Verg. ecl. 2, 24. ADNOT. Lucan. 4, 550 a fonte -o, qui est apud Thebas. HYG. fab. 4 p. 41, 13 *e Dirces* cruore ... fons est natus, qui -us est appellatus. MYTHOGR. 2, 74 GLOSS. V 449, 60. *cf.* STAT. Theb. 7, 564 -a ad flumina). SCHOL. Stat. Theb. 4, 74 ex -o (*i. Dirces*) funere. *ad* Dirce *2 pertinens, saepe i. q. Thebanus* (GLOSS. II 328, 16 -a *Θηβαία*): VERG. ecl. 2, 24 Amphion -us (PHILARG. *ad l.* PROB. *ad l.* Amphionem -um dicit, quod Thebanus, a fonte Dirce. SCHOL. Verg. Bern. *ad l.* MYTHOGR. 1, 97 ENNOD. carm. 1, 2, 33 CASSIOD. var. 2, 40, 7). HOR. carm. 4, 2, 25 -um ... cycnum (*i. Pindarum.* PORPH. *ad l.* -um Pindarum dicit, quia Thebanus fuit. SCHOL. Hor. Vind. ars 401—402). PROP. 3, 17, 33 -ae pulsabant tympana Thebae. SEN. Herc. O. 140 -a ... moenia, qua fluit Ismenos. 531 -a circa vallis irriguae loca. 588 catervae dente -o satae (*cf.* LVCAN. 4, 550 semine Cadmi emicuit -a cohors. CLAVD. 21, 320 messis). STAT. Theb. 2, 142 -us *heros* (*i. Polynices.* 4, 75 gener. 6, 913 exul. SCHOL. Stat. Theb. 4, 74). 2, 610 Gyan. 4, 763 -os ... greges. 5, 647 dabis -o funera bello. 6, 907 campus (*cf.* Ach. 1, 12 ager). 8, 438 Amyntas. 9, 679 montis (*i. Cithaeronis. cf.* 12, 789 verticis). 10, 466 -ae ... *dux* alae ... Amphion. 12, 5 agmina. CLAVD. 8, 533 tela. *nomen portae Thebarum*: STAT. Theb. 8, 357 culmina ... stipat -a Menoeceus (SCHOL. *ad l.* Thebanae civitatis portarum nomina ... monstravit: Ogygias ..., -as). *cf.* 10, 651 -a stantem pro turre. *subst.* Dircaeon *nom. herbae, gr. Διρκαῖον* (*cf. supra l. 20*): PS. APVL. herb. 23 *Apollinarem herbam* Graeci Dircion *vocant.*

Dircēus *v.* Dircaeus *supra l. 23.* **Dircion** *v. l. 47.*

?**Direa, Direlis** *opp. Aethiopiae.* PLIN. nat. 6, 178 (*ex Bione*) oppida *Aethiopiae* ... Nups, -a (Dirrea *p*, Diraea *F*, Dyr- *a*), Patigga. 6, 179 (*ex Iuba*) Nups, Direlin (*ita Mayhoff*, Dic- *Detlefsen cum E*², Dere- *R*², Detre- *DR*¹, Decre- *Fa*, Derce- *dT*, Deche- *p*), Patingan. *cf. Sethe, PW. V 356 s. v.* Dicelis.

Direcium *v.* Dyrrhachium. **Direum** *v.* Dara *p. 42, 28.*

Diria, Dirium *opp. Apuliae; v. Hülsen, PW. V 1167.* RAVENN. p. 261, 7 -am (Dixium *ed. vet.*) *inter Turrim Caesaris et Gnathiam.* p. 329, 2 *ed.* Dixium (Dixium *vel* Diriam *C*) *inter Turrim Caesaris et Ignatiam.* Guid. p. 467, 5 in litore *Italiae* -um (Turium *F*), quae nunc Monopolis. *adde*: TAB. Peut. 6, 5 Dertum. *huius incolae* **Dirīnī,** -ōrum: PLIN. nat. 3, 105 *in regione II Italiae* -i.

Dirica *civitas Indiae Sericae; v. Tomaschek, PW. V 1168.* RAVENN. p. 47, 20 -a.

Diricius *v.* Siricius. **Dirigothia** *v.* Dinogetia *p. 156, 68.*

Dirino *v.* Drino. **Diris** *v.* Deris *p. 111, 34.*

Dirista *nom. vir.* CORP. V 5492 (*Lentate*) -ae Nutriciaes qui vixit annos XXVII.

Diritius *v.* Siricius.

Dirius *nom. gent.* CORP. X 1502 (*Neapoli*) M. -us Claudianus. 1503 (*ibid.*) M. Dir(ius) Claudianus. VIII 5573 (*in Numidia*) M. -us L. f. Quir(ina) Marinus.

Dirlia *cogn. mul. barb.* CORP. VIII 21623 (*in Mauretania Caes.*) Iulia -a.

Dirmes⟨us?⟩ *cogn. (?) vir.* CORP. XIII 8492 (*in Germania inf.*) ⟨...⟩stis Dirmes⟨us? vetera⟩nus.

Dirona *v.* Sirona.

Dirriānus *fundus.* TAB. aliment. Vel. (CORP. XI 1147) 3, 25 fund(um) -um in Veleiate pag(o) Iunonio.

Dirrut⟨...⟩ *v.* Dirutius *p. 189, 3.*

Dirvitius, -a *nom. gent., cf.* Dirutius. CORP. IX 3716 (*Marruvii*) P. -us Hilarus. X 186 (*Potentiae*) Dirvítia P. f. Tertia sibi et Dirvitio ⟨P.⟩ f. Síloni patri.

Dirutius, -a *nom. gent.; cf.* Dirvitius *et W. Schulze, Eigennamen p. 253.* CORP. IX 2845 (*Histonii*) P. Paquius ... (Paqui) Barbi et Dírutiae pronepos Scaeva. 2846 (*ibid.*) Flavia ... Barbi et Dírutiae

[*Wulff*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

proneptis. III 9081 (*Salonis*) -a Restituta . . . L. -o Phoebo fratri et -ae Damale sorori. -a Ianilla heres ... et -ae Threpte matri. *cf.* 1968d 8 (*Salonis*) Dirrut(ius) Crescent(inus) *minister ad Tritones*.

Dirutus *v.* Diarrhytus *p. 137, 83*.

Dīs (Dītis *v. l. 16*), Dītis *nom. dei, cf.* dives (*Bechtel, Göttinger Nachrichten, phil.-hist. Kl. 1899 p. 195 sq.*). *etymologia*: CIC. nat. deor. 2, 66 -i patri ..., qui dives, ut apud Graecos Πλούτων. *sim.*: AVSON. 349, 16 MACR. somn. 1, 11, 2. *cf.* QVINT. inst. 1, 6, 34 a contrariis aliqua sinemus trahi, ut ... Ditis, quia minime dives. *scribitur* í *longa*: CORP. VI 139a. 2243. XIII 8177 (*in Germania inf.*) Dítí. *casus: nom.*: CAPER gramm. VII 109, 8 -s pater, non Ditis. SERV. Aen. 6, 273 dicimus ... et hic -s et hic Ditis. *legitur* Dis: ENN. frg. var. 78 AVSON. 343, 3 CARM. devot. Macr. sat. 3, 9, 6 SERV. auct. Aen. 1, 139 PHILARG. Verg. ecl. 3, 104 rec. I AVG. civ. 7, 28 PRISC. gramm. II 317, 26 ADNOT. Lucan. 6, 743 GLOSS. CORP. VI 142a. XI 627, 13 (= CARM. epigr. 513, 11; *Fori Livi*). *at* Ditis: AETNA 642 PETRON. 120, 76 QVINT. inst. 1, 6, 34 APVL. met. 6, 18 TERT. nat. 1, 10 SERV. georg. 1, 43 p. 143, 17 Aen. 11, 785 COMMENT. Lucan. 1, 445 ISID. orig. 8, 11, 42 NOT. Tir. 59, 13. 15 GLOSS. CORP. VI 25871 (= CARM. epigr. 1219, 2). III 8793 (= CARM. epigr. 1148, 7; *in Dalmatia, saec. I p. Chr.*). *nom.* (?) Dite: CORP. VI 36769a. *voc.* Dite: CORP. I^2 1012 (*Romae*). INSCR. Ephem. epigr. VIII 529 (*Calibus*). *dat.* Dito: INSCR. Revue archéol. 4 sér. XII (1908) p. 332 (*in Pannonia*) Dito patri. *notatur*: CORP. III 4395 (*Carnunti*) D(iti) p(atri) et Ae(re)c(urae).

A *nomen Plutonis* (*v. Wissowa, Rel. u. Kult.^{2} p. 309 sqq.*): **1** -s pater *plerumque apud scriptores vetustiores, raro apud poetas* (*legitur* Dispiter *infra l. 29*, Despiter: GLOSS. II 51, 20. Diespiter: GLOSS. III 236, 37 Πλούτων: Pluto, Diespiter, Ditis. *cf. infra l. 32*): ENN. frg. var. 78 Pluto latine est -s pater (Diis pater, Dispiter, Diespiter *trad.*), alii Orcum vocant (SCHOL. Verg. Veron. Aen. 7, 327 *patrem Plutonem* -em patrem dicimus. AVG. civ. 7, 28 p. 311, 24. ISID. orig. 8, 11, 42 Pluton graece, latine Diespiter vel -is pater, quem alii Orcum vocant. GLOSS. *cf.* PROB. Verg. ecl. 6, 31 p. 333, 17 -em quidem patrem glossa [Αἰδωνεύς] significat). VARRO frg. Cens. 17, 8 -i patri et Proserpinae ludi Tarentini in campo Martis fierent (LIV. perioch. 58, 7 PAVL. FEST. p. 350 VAL. MAX. 2, 4, 5 *ter*. SCHOL. Hor. carm. saec. 8 -i patri ad Terentum stipes mitteretur). CIC. Verr. 5, 107. nat. deor. 2, 66 terrena ... vis omnis atque natura -i patri dedicata est (FIRM. err. 17, 3). PAVL. FEST. p. 63 *cupressum* in tutela -is patris esse (*cf. p. 190, 21*). FEST. frg. p. 334, 20. VAL. MAX. 4, 7, 4 -is se patris regnis commisisse (*in tmesi*: FRONTO p. 228, 23 N. APVL. met. 6, 18 ARNOB. nat. 5, 32 *v. etiam supra l. 33*). PETRON. 120, 76 FRONTIN. strat. 1, 10 SVET. Otho 8, 3 FRONTO p. 25, 22 N. p. 122, 14. CARM. devot. Macr. sat. 3, 9, 6 -s pater Veiovis Manes. TERT. nat. 1, 10 -is pater, Iovis frater. SOL. 5, 15. ARNOB. nat. 2, 68 patri -i ac Saturno humanis capitibus supplicaretur (5, 35. 43 patris in -is raptu). 4, 25. 5, 40. SERV. auct. Aen. 1, 139 Iuppiter et Neptunus et -s pater, Saturni et Opis filii. 3, 305 SERV. Aen. 4, 609 PHILARG. Verg. ecl. 3, 104 rec. I. 3, 105 rec. II BREV. EXPOS. Verg. georg. 1, 38 p. 213, 8 SCHOL. Verg. Bern. ecl. 3, 105. app. p. 988 ecl. 3, 105 ADNOT. Lucan. 6, 697. 743. CLAVD. DON. Aen. 4, 638 p. 412, 5 'sacra Iovi Stygio ...': -i patri destinata sacra (*cf. p. 190, 27*). 7, 570 p. 85, 27. AVG. civ. 7, 16 -em patrem, hoc est Orcum. 7, 23 Orcus frater Iovis atque Neptuni, quem -em patrem vocant. MACR. sat. 5, 16, 13 CAPER gramm. VII 109, 8. REG. urb. reg. 11 p. 17, 3 aedem -is patris. NOT. Tir. 59, 15 GLOSS. *in titulis*: CORP. I^2 1012 (= VI 140). VI 137. 139a. 142a -s pater Aeracura (III 4395 *v. supra l. 23*. XIII 6322 [*in Germania sup.*]). 2243 Ateria C⟨...⟩ sacer⟨dos⟩ -is pa⟨tris⟩. 36769a. XI 627, 13 (= CARM. epigr. 513, 11; *Fori Livi*). V 773 (*Aquileiae, periit*). 3225 (*Veronae*). 8970^a (*inter Aquileienses*). XIII 6071 (*in Germania sup.*). 8177 (*in Germania inf.*) Dítí ⟨p⟩atri et Proserpinae. *item*: III 7656 (*in Dacia*). 11923 (*in Raetia*). 12646 (*in Moesia sup.*) -i patri et ⟨P⟩roserpinae regi⟨n⟩(ae). INSCR. Revue archéol. 4 sér. XII (1908) p. 332 (*in Pannon.*). **2** -s *nudum ponitur plerumque apud poetas, raro apud scriptores vetustiores; saepe fere i. q. Tartara* (*cf. p. 190, 63*): VERG. georg. 4, 467 Taenarias ... fauces, alta ostia -is (Aen. 8, 667 alta. SIL. 13, 587). 4, 519. Aen. 4, 702. 5, 732 -is ... infernas ... domos (6, 269 domos -is vacuas. SEN. Herc. f. 664. 782 Med. 741. APVL. met. 6, 19 vacuam. ANTH. 183, 6. 654, 26. CLAVD. DON. Aen. 6, 280 p. 545, 19 feralem. CLAVD. 5, 522 CORP. I^2 1214, 21 [= CARM. epigr. 55, 19]. CARM. epigr. Engström 311 [*Romae*]. CORP. XIV 1731, 6 [= CARM. epigr. 80, 1; *Ostiae, periit*] aeterna. VIII 211, 56 [= CARM. epigr. 1552^A, 56; *in provincia Byzacena*] tristem). Aen. 6, 127 ianua -is (MANIL. 2, 951. GRATT. 70 praeceps. SEN. apocol. 13. VAL. FL. 6, 112 horrida. ANTH. 54. 15, 66. 83. ARNOB. nat. 5, 28 ianuam -is atque Acherusios aditus. CARM. epigr. Engström 310 [*Capuae*] -is ianua nigra. *cf.* CLAVD. DON. Aen. 8, 297 p. 157, 2 *Cerberus* custos foribus appositus -is). Aen. 6, 397 -is thalamo. 7, 568 spiracula -is (APVL. met. 6, 18 mund. 17). CVLEX 271 *qui* credidit ... ulli -is placabile numen (SEN. Oed. 395 -is implacabile numen). 273 maesta obtenta -is ferrugine regna (AETNA 78 pallentia. Ov. met. 4, 511 SEN. Ag. 95. 752 Med. 638 OCTAVIA 556. PETRON. 124, 251 implacabile regnum. ANTH. 720^A, 11. CORP. VII 250, 4 [= CARM. epigr. 395, 1] Acherusia). CVLEX 275 *non* faciles -is ... sedes (MACR. somn. 1, 11, 4 certam mundi istius partem -is sedem, id est inferos, vocaverunt *Platonici*. CORP. VIII 8870, 5 [= CARM. epigr. 501, 3; *in Mauretania Sitif.*] infernas). CVLEX 286 -is ... coniunx (*i. Proserpina*). 372 -is opacos ... lacus (*sim.*: LYGD. 1, 28 pallida -is aqua [MART. 9, 29, 2 infernas ... -is aquas]. HOMER. 723 fluctus. STAT. Theb. 7, 782 atra ... -is flumina. AVIEN. Arat. 210 stagna nigrantia). AETNA 205. 643 DIRAE 66. LYGD. 5, 33 nigras pecudes promittite -i (*cf.* VAL. MAX. 2, 4, 5 caesis ... atris bubus, -i maribus, feminis Proserpinae). PREC. terr. 7 -is umbras (SEN. Phoen. 234 umbras -is aeternas. MART. 11, 5, 13 infernis. *cf.* CORP. VI 25871, 5 [= CARM. epigr. 1219, 2]). Ov. met. 4, 438 regia (SEN. Herc. f. 717). 5, 384. 395. 569. 15, 535 fast. 4, 449 MANIL. 5, 328. FEST. p. 329, 5 aram ... -i ac ⟨Proserpinae ... in⟩ extremo Mart⟨io campo⟩ *eqs.* (SCHOL. Hor. carm. saec. 8 *ex Verrio Flacco; cf. p. 189, 37*). GERM. frg. 4, 13 limina (SEN. Herc. f. 1921 Tro. 723 CLAVD. DON. Aen. 6, 395 p. 560, 6). SEN. Ag. 1 opaca ... -is inferni loca. Herc. f. 100 famulae -is (*i. Furiae*; *cf.* VAL. FL. 3, 520 Furias -emque. STAT. Theb. 8, 248 -em et Furias. MART. 12, 32, 6 Furias ... nocte -is emersas). Herc. f. 639 Herc. O. 268. 1199. 1681. 1962. Oed. 573 populis -is. 770 Phaedr. 222. 1218. Thy. 805 carcere -is (LVCAN. 6, 797). Tro. 198 COLVM. 10, 273 LVCAN. 1, 577. 6, 433. 642 -is caecis ... cavernis. PETRON. 124, 255. PLIN. nat. 16, 139 *cupressus* -i sacra (*cf. p. 189, 39*). VAL. FL. 1, 780. 4, 410. 7, 313 noctis eram (*i. Proserpinam*) -emque. SIL. 13, 559 STAT. Theb. 7, 697. 11, 71. 621 per -em iuro. silv. 4, 7, 14 ANTH. 273, 3 tenebrosa -is ab aula (CLAVD. rapt. Pros. 2, 365). 301, 8. PS. Ov. argum. Aen. 6, 1 Tartara -is (CORP. XIII 7129, 5 [= CARM. epigr. 1828, 2; *Mogontiaci*]). IVL. VAL. 1, 23 ARNOB. nat. 6, 3. AVSON. 75, 6. 349, 16 cur nomen habet Iove de Stygio -s (*cf.* SCHOL. Stat. Theb. 4, 527 inferioris *hemisphaerii regem* -em Iovem esse infernum. *ibid.* sicuti -em Iovem ita et hanc *Hecaten* Stygiam Iunonem). SERV. auct. Aen. 4, 462 malum granatum de pomario -is (SCHOL. Stat. Theb. 3, 511. PROB. Verg. georg. 1, 36—39 horto). 4, 703. PROB. Verg. ecl. 6, 31 p. 334, 27 aer ad -is imperia *pertineat* (MACR. somn. 1, 12, 13 Pythagoras putat a lacteo circulo deorsum incipere -is imperium). SCHOL. Verg. Bern. georg. 4, 493 ADNOT. Lucan. 6, 740 COMMENT. Lucan. 6, 740 SCHOL. Stat. Theb. 12, 628 CLAVD. DON. Aen. 6, 540 p. 580, 14 MYTHOGR. 1, 48. 76. 3, 6, 1 PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 5, 6. 8. 10, 1 CLAVD. 3, 69 rapt. Pros. 1, 26. 266. 286. 2, 13. 160. MACR. sat. 1, 7, 30 *in Sicilia* erectis ... -i sacello et Saturno ara *a Pelasgis*. 1, 7, 31 inferentes -i non hominum capita, sed oscilla *eqs.* (*cf p. 189, 45*). 1, 11, 48 somn. 1, 10, 10. 1, 11, 2 cur eundem mortis deum modo -em, modo immitem vocemus. MART. CAP. 1, 4 DRAC. Romul. 8, 466 -is ... signatur avis miluus. 10, 911 atria -is. CORIPP. Ioh. 4, 322. *in titulis*: CORP. VI 138. 7579, 7. 10971, 17 (= CARM. epigr. 442, 4) in lare -is. 23295, 8 (= CARM. epigr. 393, 4) matronamque colas -is Di⟨tem⟩que preceris. 25128, 9 (= CARM. epigr. 1223, 6; *periit*) -is acerba man⟨us⟩. 32458, 8 (= CARM. epigr. 547, 8). I^2 1732 (= CARM. epigr. 960, *Beneventi*). IX 3409 (= CARM. epigr. 136; *in Vestinis*). CARM. epigr. 104, 6 (*in Vmbria, periit*) -is intra terminos. CORP. V suppl. ital. 732, 53 (*Comi*) ⟨Dit⟩em. VII 154 ⟨ad Taenar?⟩a -is (*cf.* CARM. epigr. 806 adnot.). *adde: loc. dub.*: CORP. I^2 20. *accedunt epitheta*: VERG. Aen. 6, 127 atri (ANTH. 15, 66. 83). 6, 541 magni (Ov. met. 4, 511). 7, 568 saevi. 12, 199 duri (SIL. 13, 415). PROP. 3, 22, 4 raptoris. Ov. met. 4, 438 nigri (MANIL. 2, 951 STAT. Theb. 4, 291 AVIEN. Arat. 2, 95. CARM. epigr. Engström 311 [*Romae*]). SEN. Ag. 1 inferni (SCHOL. Verg. Bern. georg. 4, 467. 519. *cf.* CORP. III 2197 [= CARM. epigr. 1534^B, 3] inferi). 752 avidi. Herc. f. 664 invisi. 782 avari (CORP. VI 6986, 6 [= CARM. epigr. 1034, 3]). Med. 638 feri (Oed. 597 CORP. VI 6319 [= CARM. epigr. 1066]. *cf.* MYTHOGR. 2, 44 -is feritatem). 741 umbrosi. Phaedr. 951 horridum. LVCAN. 6, 514 operti. HOMER. 723 opaci. AVSON. 343, 3 Tartareus. PRVD. c. Symm. 1, 379 terrifici. CLAVD. rapt. Pros. 1, 227 severi (CORP. VIII 9018, 4 [= CARM. epigr. 253, 4; *in Mauretania Caes., a. 246*] *nominatur cum Iove Hammone*). CORP. X 7569, 5 (= CARM. epigr. 1551^C, 5; *in Sardinia*) maesti. III 7436, 4 (= CARM. epigr. 492, 3) magni regis. VIII 16406 (*in prov. procos.*) sacerdos dei -is. *nota plane i. q. Tartara*: SEN. Tro. 432 ab imo ... -e exeunt. LVCAN. 1, 455 Erebi sedes -isque profundi pallida regna. *cf.* COMMENT. Lucan. 1, 577 -em pro inferis posuit. **B** *confunditur cum aliis deis*: CAES. Gall. 6, 18, 1 Galli se omnes ab -e patre prognatos praedicant (*cf.* COMMENT. Lucan. 1, 445 *Taranis* -is pater hoc modo apud eos [*Gallos*] placatur: *eqs.*). TAC. hist. 4, 83 *prope Sinopen* templum ... Iovis -is (*cf. p. 189, 51 et* MART. CAP. 2, 191 vers.). AVSON. 413, 7 petaso ... -is Arcados (*i. Mercurii*) vectus. SERV. georg. 1, 43 p. 143, 17 Februus ... est -is pater, cui eo mense (*i. februario*) sacrificabatur (*cf.* CARM. de mens. 2 vota deo -i februa mensis habet). SERV. auct. Aen. 10, 198 Etrusca lingua Mantum -em patrem appellant *eqs.* (*cf.* SCHOL. Verg. Veron. ecl. 10, 200 [*ex Verrio Flacco*] vocatum ... Tusca lingua a -e patre est nomen *Mantuae*). SERV. Aen. 11, 785 Sorani ... a -e dicti, nam -is pater Soranus vocatur *eqs.* (*ibid.* in hoc monte [*Soracte*] ... aliquando -i patri sacrum persolveretur). MART. CAP. 2, 166 *Vedium* etiam -em Veiovemque dixere (*cf. p. 189, 44*). *adde*: ADNOT. Lucan. 1, 633 summum Iovem -em accipiamus (COMMENT. Lucan. 1, 632). GLOSS. II 53, 12 -is Χάροντος. 51, 20 Despiter Χάρων. *cf.* ISID. orig. 8, 11, 42. *adi.* **Dītālis**, -e *fere i. q. feralis*: CARM. epigr. 1215, 7 -es ... dabunt epulas (*cf. Bücheler ad l.*). *huc pertinere videtur locus corruptus* LIV. ANDR. trag. 9 (NON. p. 176, 13).

[*Wulff*]

Disacentus *cogn. vir.*; *cf.* Dizzace *et* Tomaschek, *Die alten Thra-*

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

cer II 2 (1894) p. 33. CORP. XIII 7052 (Mogontiaci) Petronius -us Dentubrise f. eq(ues).
Disala v. Dizala.
Disamus nom. gent. etrusc. (cf. W. Schulze, Eigennamen p. 355). CORP. VI 16896 (periit) L. -us Vestalis dis(pensator).
Disān nom. vir. hebr., דִּישָׁן, gr. LXX in gen. Ῥισών, in I par. Δισάν: VVLG. gen 36, 21 filii Seir Horraei: ...-n (ITALA Wirc. Rison). 36, 28. 30 duces Hebraeorum: ... dux -n. I par. 1, 38. 42. HIER. nom. hebr. p. 5, 12 -n (Desan codd. FH) similiter ut supra (v. Dison p. 192, 47), licet quidam putent fortem elephantem interpretari.
Disanirius nom. vir. CORP. X 7872 (Fori Traiani) -us Torceri ..Eutunus pater fecit filio.
?**Disaph** regio Indiae. EXPOS. mundi 13 p. 107, 2 post...Nebus gentem adiacet regio -ph (alt. recens.: Dysap cod. Cavensis, Dypsap cod. P). corrupt. esse credit Tomaschek, PW. V 1170 sq.
Disarius (Dusarius) nom. vir. SYMM. epist. 3, 37 (ante a. 398) -us (Dus- Mommsen, Dysanus codd. PW, Lysanus F) clarissimus vir, qui inter professores medendi summatem ... obtinet locum, affinem suum eundemque cognominem tradi patrocinio tuo ... optavit. 9, 44 (Disarius trad., Dus- Mommsen). MACR. sat. 1, 7, 1 cum -o (Dijsario P), qui tunc Romae praestare videbatur ceteris medendi artem professis. 7, 4, 1. 3. 4. 7, 5, 4. 5. 33.' 7, 6, 14 -i (voc., item 7, 12, 9) saepius.
Disaucus nom. serv. celt. (?), cf. Aucus. CORP. XIII 10036, 51 (in manubrio cacabi) -us f(ecit).
Disbargum v. Dispargum p. 192, 54.
Disc⟨...⟩ cogn. vir. CORP. XIV 2273 (in agro Albano) Aur(elius) Disc⟨...⟩ Part⟨h...⟩ miles.
Disca cogn. vir., cf. Discas. CORP. VI 12678 M. Atius M. liber(tus) -a.
Discas nom. vir. (?), cf. Disca. CORP. XIV 2713 (Tusculi, latet) Hygia⟨e⟩ ... -as et ⟨...⟩.
Discenes nom. vir. AMM. 19, 9, 9 (a. 359) quae xxx milia interfectorum ... per -en tribunum et notarium numerata sunt.
Discens nom. vir. CORP. VIII 18302 (Lambaesi) -s aquilifer leg(ionis) III Aug⟨ustae⟩.
Discera v. Viscera.
Disc(h)un nom. vir. CORP. VIII 12238 (in prov. procos.) Discun Felicis Sesonis. 12324 (ibid.) Namgedde Me⟨t⟩thunis Dischunis fil(ii) coniunx.
?**Disciola** nom. mul. celt. (?). GREG. TVR. Franc. 6, 29 (a. 582) in monasterio ... Radegunde puella quaedam nomine -a (Disciliola, corr. Discila C 1), quae beati Salvii Albiensis episcopi neptis erat, obiit eqs.
Disciplīna dea, cf. nom. appell. vol. V p. 1324, 73 sqq. et v. Aust, PW. V 1175, 32. CORP. VII 896 (periit) ara Discipulinae ⟨A⟩u⟨gusti?⟩ (INSCR. numm. Cohen II² p. 151 n. 540—550). VIII 9832 (in Mauretania Caes.) Dísciplinae militarí. 10657 (in agro Theuestino) -ae militar(i). 18058 (in castris Lambaesitanis) ara -ae.
Disco v. Discon.
?⟨**D**⟩**iscobolis** nom. mul., cf. δισκοβόλος. CORP. XII 1969 (Viennae, periit) Iuliae Niscobolidae Pri Pardus p. ita trad., fort. leg. Iuliae ⟨D⟩iscobolid(i) A. Epri(us) Pardus p(osuit).
Discolius, -a nom. vir. et mul., cf. Dyscolus. CORP. VI 36377 -o. IX 2082 (Beneventi, periit) C. Helpidi ... C. -us ⟨m⟩arit(us). 2998 (Anxani) ⟨D⟩iscolius (bis). XI 2948 (Volcis) -o. 5170, 5 (Vettonae, periit) ⟨Di⟩scolium et Aproniánum. 5170, 7 -um et Apronia⟨num⟩. V 6214 (Mediolanii) -a. fort. huc pertinet Dyscolius: SYMM. epist. 2, 75 -us (Discolius P), qui furti detulerat actionem. CONC. Colon. a. 346 Mansi 2, 1371^A -us Rhemorum episcopus.
Discolus v. Dyscolus.
Discon nom. vir. CORP. VI 16897 -is. A. Cocceius Anteros cognato ... fecit.
Discore(n)sis. CORP. XV 3823 δ (in amphora, a. 149) Di⟨sco⟩rese Charitidis. 3824 δ (item) -e Charitidis. pertinere videtur ad nom. loci ignoti.
Discun v. Dischun.
Discus nom. et cogn. vir. gr., Δίσκος. CORP. XIV 3755 (Tibure, periit) L. Cossinio (mul.) l. -o. X 553 (= 600; Salerni, periit) C. Ampedio (600 C⟨...⟩sebio) -o. IV 4324 -us gladiator. fictus: TER. Eun. 608 apud libertum -um (DON. ad l. -um nomen est proprium).
Disderius v. Desiderius p. 113, 46.
Disdozi nom. vir. CORP. III 2008 (in Dalmatia) Aur(elius) Martialis ... et Ael(ia) coniunx .... -i frat(er) et eres eorum posuit.
Disdum v. Dision. **Diseius** v. Disetus.
Disellius nom. gent., cf. Disius et W. Schulze, Eigennamen p. 160. CORP. IX 5023 M. -i A(uli) quondam l(ibertus) Lucrinae. -ii ⟨...⟩.
Dis(s)enius, Dis(s)inius, -a nom. gent. (v. W. Schulze, Eigennamen p. 159), cf. Tis(s)enius et Disius. Disen-: CORP. XII 4164 (prope Nemausum, periit) -o Fortunato -us Fabianus. Dissen-: CORP. VI 16898 -ae Athenaidi ... -a Epictesis fecit filiae. XIV 2409 (Bovillae) C. -o C. f. Quir(ina) Fusco Hadriano C. -us Fuscus pater. ibid. C. -o Quir(ina) Fusco praef(ecto) fabr(um) curatori et patrono. ibid. C. -o C. f. Quir(ina) Fusc⟨o⟩ Sabiniano C. -us Fuscus pater. idem: CORP. XIV 2410, 1 (Bovillae, a. 158) C. Dissinio C. f. Qui⟨r⟩(ina) ⟨Fusco⟩ curatore rei publicae Bovillensium. 2410, 4 C. Diss⟨in⟩io Fusco cur(atore). Disin-: CORP. XI 2052 (Perusiae) C. -us Verus. 5786 (Sentini) ⟨P⟩ossideno Rufino -a Vera mater. 5802 (Helvilli) Cn. Dísinius T. f. Clu(stumina) IIvir. V 2129 (Tarvisii) -ae Primae.
Diseros nom. serv., fort. gr. Δυσέρως. CORP. VI 35112 -os puer communis.
Disertus cogn. vir., cf. disertus. CORP. XI 5960 (in Vmbria) C. Ligustínio C. f. Clu(stumina) -o militi.
1. Diseto, -onis cogn. mul. celt., cf. Disetus. CORP. V 6025 (Mediolanii) ⟨I⟩unia T. l. -o. XII 3603 (Nemausi, periit) Sex. Granio Sex. f. Volt(inia) Boudo et Dísetoní matri.
2. Diseto v. Disetus.
Disetus nom. vir. celt. CORP. XIII 10010, 784 (in vasculis Gallicis) -o(s?) f(ecit). -u(s). 10010, 785 (item) -us f(ecit). Diseius.
Diseus v. Disseus.
?**Disia** nom. mul.; cf. Disius, Disseus. MARTYROL. Hier. 16 Kal. Sept. (Bern. et Eptern.) -ae.
Disianius, -a nom. gent.; cf. Tisanius et Disius (v. W. Schulze, Eigennamen p. 159). CORP. V 7832 (in Alpibus maritimis) -ae Max(imi) fil. Blaiae.
Disidenus nom. gent.; cf. Disius et W. Schulze, Eigennamen p. 160. CORP. XI 6504 (Sassinae) C. -o C. f. Pup(inia) Secundo IVviro iure dicundo.
Disiderius v. Desiderius p. 113, 7.
Disidius, -a nom. gent.; cf. Disius et W. Schulze, Eigennamen p. 160. INSCR. Bull. di archeol. crist. 1886 p. 146 -⟨o ... Am⟩brosi⟨o⟩. CORP. XI 6389 (Pisauri) M. -us Priscus. 6420 (ibid.) -a Lanthanus(a). 6852 (Bononiae) L. -o L. f. Sab(atina) Rufo.
Disinius v. Disenius l. 2.
?**Dision, Disium** opp. Africae prope Thubactim (v. Dessau, PW. III 503 s. v. Bissium). COSMOGR. 1, 44 p. 89, 16 oceanus meridianus habet oppida ...-um (Disdum trad.), inter Thacapas et Thenas. RAVENN. p. 140, 9 -o. p. 352, 5 -on, item Guid. p. 521, 12. TAB. Peut. 7, 5 Dissio.
Disius nom. gent.; cf. ?Disia et Disellius, Dis(s)enius, Dis(s)inius, Disidenus, Disidius, ?Disseus et W. Schulze, Eigennamen p. 159 sq. CORP. III 8043 (in Dacia) M. -us G⟨...⟩ aug(ustalis?).
?**Disma** civitas Parthiae. RAVENN. p. 49, 20; fort. pro Dista, v. Tomaschek, PW. V 1189.
Dismas nom. vir. GEST. Pilat. 10, 1 duo latrones cum ipso Iesu crucifixi, unus nomine -as. ibid. acc. -am (ita C, -as cett.). 10, 2.
Dismia v. Dysmia. **Diso** v. Dizo.
Disocnus nom. vir. celt. (v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1288). CORP. III 5076 (in Norico) -o ⟨D?⟩ulsionis f. ... et Bateiae -i f.
Disōn (Deson v. l. 47. 49. 52) nom. vir. hebr., דִּישׁוֹן, דִּשֹׁן, LXX Δησών, Δαισών. HIER. nom. hebr. p. 5, 9 -n (Deson FH) fortis papilla vel calcabit eam. 1 VVLG. gen. 36, 21 filii Seir Horraei ...-n (ITALA Wirc. Deson). 36, 26 (hebr. דִּישָׁן, cf. Disan). 36, 30 dux -n. I par. 1, 38. 41 (LXX Δαισών). 2 VVLG. gen. 36, 25 habuitque Ana filium -n. I par. 1, 40 filii Ana (LXX Σωνάν, at hebr. עֲנָה) -n (LXX Δαισών). LIB. geneal. chron. I p. 174, 299. 300 (Deson trad.).
?**Dispargum** nom. loc. in Germanis. GREG. TVR. Franc. 2, 9 p. 77, 9 Chlogio rex Francorum apud -um (Disbargum B 2 C 1) castrum habitabat, quod est in terminum Thoringorum. cf. Ihm, PW. V 1189.
Dispiter v. Dis p. 189, 26.
Dissenius v. Disenius.
?**Disseus** nom. vir., cf. Disia, Disius? MARTYROL. Hier. 19 Kal. Sept. Bern. et Eptern. 16 Kal. Sept. Bern. et Wiss., Eptern. Disei. 15 Kal. Sept. Bern. et Wiss., Eptern. Disciae. 12 Kal. Nov. Bern. et Eptern., Wiss. Dicei.
Dissinius v. Disenius p. 191, 84.
1. Dissio cogn. vir., cf. Diszio. CORP. IX 531 (Venusiae) C. Lani(us) C. f. Hor(atia) -o.
2. Dissio v. Dision l. 35.
Dista nom. mul. (?). MARTYROL. Hier. 4 Kal. Iul. in Alexandria ... Phesici, -ae (Licidistae Eptern.).
Disteriāna possessio, loc., ut videtur, Siciliae. GREG. M. epist. 9, 37 Argentio terrulam ... possessionis -ae, quam tenuit, reddere ... festines.
Distrete nom. insulae. RAVENN. p. 409, 2 in colfo occidentali in ipso mari magno litore Dalmatiae seu Liburniae atque Istriae sunt insulae ... -e.
Distros v. Dystros.
?**Distubuanus** nom. gent., cf. c. Distulanius. CORP. X 4852, 6 (Venafri, periit) C. -us Ianuari⟨u⟩s. ita trad., fort. leg. Distulanus aut Distullanus; v. Hübner, Ephem. epigr. II (1875) p. 38.
Distulanius, -a nom. gent., cf. c. Disius (v. W. Schulze, Eigennamen p. 159). CORP. VI 16899 (periit) C. -o Maximo patri et -ae Phoebe matri et -o Donato fratri et -ae Eliadi lib(ertae) idem coniugi C. -us Maximus.
Distuppi⟨...?⟩ nom. vir. (?) barb. CORP. VIII 14630 (in prov. procos.) -i ⟨...⟩e ⟨...⟩o.
Disuc⟨...⟩ cogn. CORP. III 13561, 22 (in signaculo).

[Wulf]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Disus *nom. vir. thrac., cf.* Dizo. CORP. III 14207, 19 (*in Thracia*) -us titulu(m) pos(u)it.

Disza *v.* Diza *p. 198, 68.*

Diszairai (*fort. gen.*) *cogn.(?) vir., cf. c.* Di(s)za. CORP. VI 2732 (*periit*) Aurelius -ai (*filius?*) mil(es) coh(ortis) VIII pr(aetorianae).

Diszio *cogn. vir., cf. c.* Dissio *et c.* Di(s)za. CORP. VI 34621 Marcus Au⟨relius⟩ -o Marc⟨. . .⟩ filio.

Ditalco *nom. vir. hisp.(?).* LIV. epit. Oxyrh. 8, 197 (*a. 139*) Audax Minurus ⟨D⟩ita⟨lco . . .⟩ Viriathum iugula⟨verunt⟩. *commemoratur*: APPIAN. 6, 74 Διτάλκωνα. DIODOR. 33, 21 Διτάλκης. *cf. Münzer, PW. V 1203.*

Diteius *nom. vir.* (*celt.?; v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1288*). CORP. III 9032 (*in Dalmatia*) -o mater filio.

Dīthyrambus, Διθύραμβος (*cf. nom. appell.*). *nom. Dionysi*: SCHOL. Stat. Theb. 2, 71 Διθύραμβος dicitur *Dionysus*, id est bis genitus. 7, 166 -us (*ita v. Wilamowitz-Möllendorff, Hermes 34 [1899] 604;* Dithyrambicus *ed. et pars codicum, at* Disrambus *M*, d'ramb' *Pa*, deiambus *Pb*) dictus est *Liber*, quod velut per duas portas exierit. *nom. servi(?)*: CORP. X 1834 (*Puteolis in frg. catalogi*) -⟨us⟩.

Ditias *nom. mul.(?).* CORP. XIII 4084 (*in Treveris*) -as Galli Classiciani (*uxor?*).

Ditica *nom. mul. illyr.; cf.* Ditus *et W. Schulze, Eigennamen p. 32. 43.* CORP. V 461 (*Piquenti, periit*) -ae Meris f(iliae).

1. Ditio, -onis *nom. vir. illyr.; cf. c.* Ditus, Ditiones. CORP. V 1830 (*Iulii Carnici*) ⟨.⟩ Mulvius -is l. Senecio.

2. Ditio *v.* Ditiones *infra l. 31sq.*

Ditiōnēs (Dī- *v. infra l. 30*) *gens Dalmatiae, gr.* Διτίωνες; *cf.* Ditio, Ditus *et W. Schulze, Eigennamen p. 32; v. Patsch, PW. V 1230.* PLIN. nat. 3, 142 petunt in eam (*Salonam*) iura . . . -es. CORP. III 10156 b (*in Dalmatia*) ad ⟨sum?⟩mum montem Dītionum Vlcirum. *sing.*: CORP. V 541 (*Tergeste*) T. Dom⟨i⟩ti Gracilis na(tione) Ditio(nis) *mil. class.* XIII 7508 (*in Germania sup.*) Bato Dasantis fil. natione -o mil(es).

Dītis *v.* Dis *p. 189, 16.*

Dito, -onis *nom. mul. illyr., cf. c.* Ditus. CORP. III 1927 (*in Dalmatia*) Messor -i c⟨o⟩niugi.

Ditria *cogn. mul.* INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. X) 116 (*Histonii*) Q. Hosidio Primitivo Hosidia -a coniugi.

Ditta *v.* Diza *p. 198, 67.*

? **Dittavus** *nom. vir.* CORP. XIII 10010, 786 (*in vasculo Gallico*) -i, *lectio parum certa. cf.* PTOL. 2, 9, 10 (21) Σηκουανοὶ . . ., ὧν πόλεις Διτταύιον κτλ.

Ditueius *nom. vir. celt.(?).* CORP. III 10040 (*in Dalmatia*) -o marito.

Ditugenius *cogn. vir. celt.* CORP. III 835 (*in Dacia*) Ael(ius) Diaies . . ., posui(t) Aurelius -us filiu(s).

Ditus *nom. vir. illyr.; cf.* Ditica, Ditio, Ditiones, Dito *et W. Schulze, Eigennamen p. 32. 43.* CONST. veteran. 23 p. 859, 24 (*a. 93 p. Chr.*) Veneto -i f. Davers(o).

1. Diu *v.* 1. Dium *p 196, 50sq.* **2. Diu** *v.* 1. Dios *p. 181, 51.*

Div⟨. . .⟩ *cogn. vir. v. infra l. 65.* **Div(. . .)** *v. p. 196, 30.*

Divae (Diva) *natio Indiae; v. Tomaschek, PW. V 1231.* AMM. 22, 7, 10 nationibus Indicis . . . ab usque -is et Serendivis. EXPOS. mundi 15 p. 107, 18 -a gens (*inter Ioneum et Indiam maiorem*).

Divalī *natio Caucasiaca; v. Tomaschek, PW. V 1231.* RAVENN. p. 69, 18 iuxta Mediam . . . patriae infra se habent diversas provincias . . . -on (Dibalon *trad.; gen. plur.*). TAB. Peut. 10, 5 -i Musetice (*i.* Μοσχική). 11, 3 -i.

Dīvālia, -(ōr)um *feriae Divae Angeronae.* FAST. ann. Iul. Maff. Dec. 21 (Corp. I² p. 226) Div(alia). Praen. Dec. 21 (Corp. I² p. 238) ⟨Di⟩va(lia) feriae Diva⟨e Angeronae⟩. *v. Wissowa, PW. V 1232. Rel. u. Kult. d. Röm.² p. 241.*

dat. **Divannonī** *nom. Martis dei celt.* CORP. XII 4218 (*Baeterris, periit*) -i Dinomogetimaro Mart(ibus). INSCR. Rev. des études anc. 16 (1914) p. 334 (*in Gallia Narbonensi*) Marti Div⟨annoni⟩ L. Octavius Div⟨. . .⟩.

Diuccius *nom. gent. celt.; cf. c.* Deuccus, Diucia, Divicius. CORP. XII 1098 (*in Gallia Narbonensi*) Sex(tus) -us Primulus.

Diucia *nom. mul. celt., cf. c.* Diuccius. CORP. III 4244 -ae uxori.

D⟨i⟩udiesī *gen. nom. serv.* CORP. XI 6717, 11 (*in lamellula ahenea*).

Diveca *v.* Divicus *p. 194, 62.* **Divei** *v.* Iuppiter.

Divellum *v.* Deultum *p. 117, 1.*

Diverus *nom. serv. celt.(?).* CORP. XIII 10010, 787 (*in vasculis Gallicis*) -i. -u⟨s?⟩. 10010, 787ᵈ Diviri o(fficina?).

1. Dīves *cogn. vir. (nomen sing. v. p. 194, 11), cf.* dives. Dei- *p. 194, 9;* Dī- *l. 79.* **1** *cogn. Crassorum in gente Licinia* (*cf.* PLIN. nat. 33, 133 postea Divites cognominati): *P. Licinii Crassi, cos. a. 205 a. Chr.* (*cf. Onom. II p. 684, 41sqq.*): FAST. cos. Capitol. a. u. c. 549 (Corp. I² p. 23) P. Licinius P. f. P. n. Crass(us) Dīves (CONSVL. Constant. chron. I p. 211, 549 Scipione et Crasso -e. CHRONOGR. a. 354 chron. I p. 54, 549 Africano et -e). LIV. 27, 21, 5 (*a. 209*) P. Licinius Crassus -s. PLIN. nat. 21, 6 Crassus -s. *P. Licinii Crassi Muciani, cos. a. 131 a. Chr.* (*v. Onom. II p. 684, 74 sqq.*): CIC. de orat. 1, 170 P. Crassum illum -em. QVINT. inst. 11, 2, 50 Crassus ille -s. *P. Licinii Crassi, cos. a. 97 a. Chr.* (*v. Onom. II p. 685, 40sqq.*): CIC. off. 2, 57 P. Crassus cum cognomine -s tum copiis. *M. Licinii Crassi, cos. a. 70 et 55 a. Chr.* (*v. Onom. II p. 686, 62 sqq.*): CIC. Att. 2, 13, 2 Crassi -is. APVL. apol. 20 Crassus -s. SCHOL. Pers. 2, 36 *v. Onom. II p. 688, 4.* CIC. Att. 2, 24, 4 Crassum -em. *v. Onom. II p. 688, 59.* *adde*: VAL. MAX. 6, 9, 12 *v. Onom. II p. 685, 70. cf. etiam de divitiis Crassorum*: CIC. fin. 3, 75 VARRO Men. 36 SEN. contr. 2, 1, 7 SEN. epist. 119, 9. **2** *cogn. in aliis gentibus*: CORP. I² 1591 (= X 4149; *Capuae*) C. Fulmoni C. l. Metrophanis Deivitis. LIV. 37, 47, 8 (*a. 189*) L. Balbius -s (*idem*: 37, 50, 8 [*a. 189*]). LIV. 42, 28, 5 (*a. 172*) L. Canuleius -s. *dub.*: INSCR. Rostowzew, tess. plumb. 1206 Dom(itius) -e(s). **3** *nomen sing.*: INSCR. christ. Rossi I 1200 a -e p⟨raeposito compa⟩raverunt *locum.* INSCR. Rossi, Roma sotterranea III p. 524 (*a. 498*) a -⟨e prae⟩posito.

2. Dīves *nom. equorum* (*exempla Africana*). TAB. devot. Audollent 275, 9 -e (*item*: 276, 17. 278a, 11. 282a, 16. 283a, 19. 284, 10). 237, 5 Δέι⟨ο⟩υιτε. 237, 25 Δειουιτε.

3. Dīves. GRAMM. suppl. 65, 32 extrinsecus agnomen dicitur, ut -s Tenedos dictus est eo, quod divitias multas habet.

Divesantus *heros.* INSCR. Revue archéol. III sér. 36 (1900) p. 306 (*in Moesia inf.*) her(oi) -o Fl(avius) Mestrius . . . votu(m) pos(uit).

Diugenius *v.* Diogenius.

1. Divia *civitas Siciliae.* RAVENN. Guid. p. 497, 7 a superiori parte Syracusanae urbis est civitas, quae dicitur . . . -a.

2. Dīvia *v.* Divius *p. 195, 72.* **Diviāna** *v.* Diana *p. 127, 3.*

Dīvica *v.* Divicus.

Dīvicatus *nom. vir. celt.* CORP. V 8115, 41 (*in vasculo*) -us. XII 5686, 310 (*in vasculis*) -us. Divicat(us). XIII 10010, 788 (*in vasculis Gallicis*) -us. ⁝ m(anu). VII 1336, 414 (*in patellis*). 1336, 415 (*item*) -i m(anu). *adde*: VII 1331, 40 (*in amphora*) Divic(atus?).

Dīviciācus *nom. et cogn. vir. celt. (v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1260sqq.). var. lect.* Dev-: CAES. Gall. 1, 16, 5. 1, 20, 6. 1, 31, 3. 1, 32, 1. 3. 2, 4, 7. 6, 12, 5. 7, 39, 1. *duodecim locis codd. in* Div- *consentire videntur, sicut etiam apud* CIC. (*l. 40*) *et in titulo (l. 46). legitur* Divic- (Devic-) *in titulo l. 46 et decies in codd. omnibus apud* CAES.; *var. lect.* Divit- (Devit-) *decies apud* CAES., *item apud* CIC. (*v. l. 40*) *codd. praeter* Diviciacum *A V*, Diviaticum *H.* **1** -us *rex Suessionum* (*v. Münzer, PW. V 1239, 48*): CAES. Gall. 2, 4, 7 apud eos (*Suessiones*) fuisse regem nostra etiam memoria -um, totius Galliae potentissimum *eqs.* **2** -us *Haeduorum princeps* (*v. Münzer, PW. V 1239, 66*): CIC. div. 1, 90 in Gallia druidae sunt, e quibus ipse -um Haeduum hospitem tuum (*i. M. Tullii*) laudatoremque cognovi *eqs.* CAES. Gall. 1, 3, 5 Dumnorigi Haeduo, fratri -i. 1, 16, 5 convocatis eorum (*Haeduorum*) principibus . . ., in his -o. 1, 18, 1. 8. 1, 19, 2. 3. 1, 20, 1. 6. 1, 31, 3 Haeduus (1, 32, 3. 2, 5, 2). 1, 32, 1. 1, 41, 4. 2, 10, 5 -um atque Haeduos (2, 15, 1). 2, 14, 1. 6, 12, 5. 7, 39, 1. **3** *cogn.*: CORP. XIII 2081 (*Luguduni*) Iulius -(us).

Dīviciānus, -a *cogn. vir. et mul. celt.*: CORP. VI 2407, 22 ⟨A⟩ureli(us) -u(s) *vigil.* INSCR. Comptes rendus de l'acad. des inscr. 1888 p. 37 (*in Alpe Poenina*) M. Cassium Divic⟨i⟩anum. CORP. XIII 4306 (*in Mediomatricis*) pro salute Aureliani -a mater.

Dīvicius, -a *nom. gent. orig. celt.; cf.* Divicus *et* Diuccius. CORP. XII 1920 (*Viennae*) -a Domitiola. 2028 (*ibid.*) -us Lascivus. XIII 4371 (*in Mediomatricis*) Epaxiae -ae. *sine cognomine*: CORP. XIII 11376 (*ibid.*) Emeritae -us Ianci fi⟨l⟩.

Dīvico *nom. vir. celt.* CAES. Gall. 1, 13, 2 (*a. 58*) legationis *Helvetiorum* -o princeps fuit, qui bello Cassiano (*a. 107*) dux Helvetiorum fuerat. 1, 13, 3. 1, 14, 7.

Dīvicta *nom. mul. celt., cf. c.* Divixtus. CORP. V 7287 (*Segusione*) Dívicta Mogeti f(ilia).

Dīvicus, -a (Diveca *v. l. 62*) *nom. et cogn. celt.; cf. c.* Toutodivicus *et c.* Divicius, Divico. CORP. XIII 5434 (*in Germania sup.*) -us et Samilla. III 5399 (*in Norico*) -o. 5956 (*in Raetia*) Divecae matri. *in instrumento domestico gen.* Divici (*fort. a* Divicius): CORP. XIII 10001, 115 (*in lucerna*). 10010, 789 (*in vasculis Gallicis*) -i m(anu). *item* VII 1336, 416 (*in patella*). *cogn.*: CORP. XIII 733 (*Burdigalae*) Iul(iae) -ae. 755 (*ibid.*) Iul(ii) -i.

Dīviēnsis *v.* Divionensis *p. 195, 27.*

Dīviliēna *nom. gent. celt., cf. c.* Divilius. CORP. XI 5976 (*Pitino Mergente*) M. Gutio M. l. Verino et -ae Primitivae coniugi. *idem titulus*: VI 16703 (*periit*) *ubi* Divillina.

Dīvilius, -a (Divillia *v. l. 73*) *nom. gent. orig. celt. (v. W. Schulze, Eigennamen p. 90), cf. c.* Devillius *p. 116, 61 sqq.* CORP. VI 16900 -ae Artescusa⟨e⟩ posuit -a Doris mate⟨r⟩. 16901 Divilliae Successae f. Restituta. 16902 Dívília Tryphera. XIV 910 (*Ostiae*) L. Díviíli Fortunati. XII 2498 (*in Gallia Narbonensi*) -ae Aureliae . . . -a Lucina *mater.* *adde*: CORP. VI 19291 Heracleo Repentíní Dívílí pater (*fort. a* Divilus). 21082 ⟨. . .⟩a Dívíl⟨. . . Lan⟩thanu⟨sa⟩.

Dīvillia *v.* Divilius *l. 73.*

[**Dīvillina** *v. l. 70.*] *?* **Dīvīlus** *v. l. 76.*

Divina *civitas Indiae.* RAVENN. p. 44, 19 in qua India (*i. Thermantica atque Elati*) plurimas fuisse civitates: . . . -a (Duuma *B*).

Portūs **Dīvīnī** (Portus Divinus) *loc. Mauretaniae.* ITIN. Anton Aug. p. 9, 2 a Tingi litoribus navigatur usque ad Portus -os. p. 13, 7 RAVENN. p. 156, 4 Portum -um.

[*Wulff*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Divinione *var. lect. v.* Divio *l. 14. 15.*
Divinopater *nom. vir.* IVL. VAL. 3,56 mater eius (*Alexandri*) ad eum scripserat super Antipatri et -is simultatibus.
Divinos *loc. Italiae* (*v. Hülsen, PW. V 1236*). LIB. col. I p. 233,12 -os municipium familia divi Augusti condidit et ager eius isdem est assignatus sine lege.
Divīnus *cogn. vir., cf.* divinus. CORP. VI 15 ⟨. . .⟩ius -(us) ⟨Au⟩g(usti) n(ostri) ver(na). XIV 246 III 26 (*Ostiae, a. 140 p. Chr.*) C. Kaninius -us.
Portus **Dīvīnus** *v. p. 194, 84.*
Dīvio (Divione) *opp. Lingonum, hodie* Dijon (*v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1290*). *nom.* -o *non traditur,* -one *pro nomin. v. l. 13 et 15.* GREG. TVR. Franc. 2,32 p. 94,7 (*a. 500*) ad castrum, cui -e (Divinione *C*[1], *corr. rad.*) nomen est. 4 ind. cap. 16 -e (Divinione *B*[2] *C*[1]). 4,31 p. 168,15 Lugdunum ... atque -e (Divinione *B*[2]) ... depopulatae sunt. MAR. AVENT. chron II p. 234, 500,1 pugna facta est -e inter Francos et Burgundiones. MARTYROL. Hier. Kal. Nov. Lingonic(a)e civitate castro -e (Diviono *Bern.*, Dioni *Wiss.*, *deest Eptern.*). CORP. XIII 5474 (*Divione*) fabri ferrari Dibione ⟨co⟩ns⟨i⟩s⟨t⟩entes. *adi.* **Dīvionēnsis,** -e: GREG. TVR. Franc. 2,23 a castro -i (3 ind. cap. 19 situm -is castri. 4,16 p. 154,11 usque -em [-im *B*[2]] castrum. 5,5 p. 197,23 ad -im delatus castrum. *item* -im: glor. mart. 50. vit. patr. 7,2 [-e *var. lect.*]. glor. conf. 41 [-e, -em *var. lect.*]). 2,36 *Euphrasius episcopus* Aprunculo -i (Divisionensi *C*[1. 2]) successerat. 3,19 loci -is *situs describitur.* 3,25 villam ... in -i territorio, cui nomen est Floriacum. *adde*: PATR. Nic. 1, 215 Duxias *trad.* 2, 215 Dobiensis *cod. H*, Debiensis *I*, Bodiensis *G*, Dovensis *KLMOP.* 3,218 Diviensis *trad.*
Divirus *v.* Diverus *p. 193, 74.*
Dīvitēnsis *v.* Divitiensis *l. 38.*
1. Dīvitia *loc. Arabiae.* RAVENN. p. 56,15 in Eudaemone Arabia civitas ... -a.
2. Dīvitia *civitas Germaniae, hodie* Deutz (*v. Ihm, PW. V 1238; Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1292*): GREG. TVR. Franc. 4,16 p. 155,5 *Saxones* exeuntes ... de regione sua in Francia venerunt et usque -am (Mustiam, Niustiam *var. lect.*) civitatem praedas egerunt. CORP. XIII 8274 (*Coloniae Agrippinensium*) occisus in barbarico iuxta -a Franco. *adi.* **Dīvitēnsis, Dīvitiēnsis,** -e: Dív- *v. infra l. 59. trad.* Divitensis: AMM. 26,6,12 (*a. 365*) -es Tungricanosque iuniores. 26,7,14 (*a. 365*). 27,1,2 (*a. 367*) qui apud Cabillona -bus praesidebat et Tungricanis. NOT. dign. or. 8,43 *per Thracias* legiones comitatenses: ... -es Gallicani (= 8,11). 42,14 *in Dacia ripensi* cuneus equitum Dalmatarum -ium, Dortico (42,16 Drobeta). occ. 5,4. 147 sub dispositione ... magistri equitum praesentalis ... legiones Palatinae XII ... -es seniores (7,5 intra Italiam ... -es seniores). CORP. VI 3637 milex legionis secund(a)e -ium Italic(a)e. XIII 7750 (*in Germania sup., a. 221 p. Chr.*) actuarius n(umeri) D⟨i⟩v⟨i⟩tensis. 8274 (*Coloniae Agrippinensium*) vicarius (tribuni) Divite(n)si⟨u⟩m. 8502 (*Divitiae*) in eorum (*Francorum*) terris castrum -ium ... fecerunt. III 728 (= 7387; *in Thracia*) Aprilio ⟨E⟩le⟨u⟩tero mil(iti) nu(meri) -ium. *trad.* Divitiensis: CORP. XIII 6814 (*Mogontiaci*) ex praef(ecto) exploratorum -ium militiae quartae. 7054 (*ibid.*) militi numeri exploratorum Divitie(n)sium Antonianorum. 7751 (*in Germania sup.*) n(umeri) expl⟨or⟩at(orum) D⟨ivi⟩tien(sium) Alexa⟨n⟩d⟨r⟩i⟨ano⟩rum. 7761 (*ibid.*). 11979 (*ibid.*) capsariorum n(umeri) -ium Gordianorum. CORP. VIII 9059 (*in Mauretania Caes.*) mil(iti) n(umeri) -is G(ermaniae) s(uperioris). *notatur* Divit.: CORP. XI 4787 (*Spoletii*) leg(ionis) II Ital(icae) Divit(iensium). V 7000 (*Taurinis*) exar(chae) num(eri) Dal(matarum) Divit(iensium) (*sim.* 7001 [*ibid.*]). 7012 (*ibid.*) ⟨. . .⟩t Delm(atarum) Dívit(iensium). III 7415 (*in Thracia*) si⟨gnifer⟩ n(umeri) Divit(iensium).
3. Dīvitia *nom. mul.* CORP. VIII 21182 (*Caesareae,* = 9460) Dívitías (*gen.*) .... Iunia Ianuaria mater filiae *fecit.*
Dīvitiăcus *v.* Diviciacus.
Dīvitiānus *cogn. vir.* CORP. VIII 9669 (*in Mauretania Caes.*) horrea ... Cassior(um) -i et Mariani.
Dīvitiēnsis *v.* Divitia *l. 50 sqq.*
Divitius *rex Illyrici.* VARRO frg. Prob. Verg. ecl. 6,31 p. 337,3 *Idomeneus* e Creta oppido Blanda pulsus ... ad regem -um ad Illyricum venit.
?**Divivius** *nom. vir.?* CORP. XIII 7955 (*in Germania inf.*) -us.
Dīvius, -a *nom. gent., cf. c.* Devius. CORP. IX 3717 (*Marruvii*) -ae Saturninae. 3718 (*ibid., periit*) Q. Difivius Q. l. Faustus. 3719 (*ibid.*) L. -us L. f. Perula[e]. 3754 (*ibid.*) Receptus Diví Anchiae ser(vus). 6347 (*Cerfenniae, latet*) T. -us T. l. Faustus. XII 2222 (*Gratianopoli*) L. -us Rufus. XIII 3874 (*in Treveris*) ⟨. . .⟩ Potentin⟨us et? . .⟩ -a ⟨. . .⟩. III 6257 (*in Dacia*) coh(ors) IIII Hisp(anorum) eq(uitata), cui praeest P. -us Italicus praef(ectus) domi Mauretania Caesarens(i). *adde*: MARTYROL. Hier. Non. Mai. *in Africa* -i (*ita Bern.*, Divui *Eptern.*, *deest Wiss.*).
Divix(...) *v.* Divixtus *p. 196,31.* **Dīvixcus** *v.* Divixtus *p. 196,25.*
Divixi *v.* Divixtus *p. 196,33.* **Dīvixt**(...) *v.* Divixtus *p. 196,32.*
Dīvixta *v.* Divixtus.
?**Dīvixtiānus** *cogn. vir., cf. c.* Divixtius. CORP. XIII 666 (*Burdigalae*) Iul(ius) Divixt(i)an(us).

Dīvixtilla *nom. mul., cf. c.* Divixtus. CORP. XIII 3454 (*in Belgica*) -(a)e e(gregiae?) f(eminae?) Macrini leg(ati) fili(a)e. *cf. Groag, PW. V 1240.*
Dīvixtius *nom. gent. orig. celt., cf. c.* Divixtus. CORP. XIII 5425 (*in Germania sup.*) ⟨Lu⟩ssoio et Briciae -us Constans.
?**Dīvixto** *cogn. vir. celt., cf. c.* Divixtus. CORP. XIII 854 (*Burdigalae*) Silvius -o; *fort. leg.* Divixto(s). *cf. l. 14.*
Dīvixtos *v. l. 14.*
Dīvixtulus (-tullus?) *nom. vir. celt., cf. c.* Divixtus. CORP. VII 1336,418 (*in patella*) Divixtul(us); *ita Hübner; Holder, Altcelt. Sprachschatz I 1295* Divixtul(lus).
Dīvixtus (Divixtos *v. l. 14*), -a *nom. et cogn. vir. et mul. celt.; cf.* Divixtilla, Divixtius, Divixto, Divixtul(l)us *et* Divicta, Dixtus. *nom. sing.*: CORP. XIII 529 (*Burdigalae, periit*) Divi⟨x⟩tos (Divirtos *trad.*) Gemelli fi⟨l⟩. 722 (*ibid.*) -a Paternini ancilla. 1067 (*in Aquitania*) ⟨... Di⟩vixta soror. 1068 -a -i fil(ia) Filiolo Front⟨o⟩nis (filio) marito. 1226 (*ibid.*) Divixxti. 1400 (*ibid.*) -i. 1991 (*Luguduni, periit*) -i civis ⟨Seq⟩uani. 4592 (*in Mediomatricis*) -a Soiiai fil(ia) ux(or) Severian(i). 5759 (*in Germania sup.*) -ae Scottus mar(itus). 6001 (*ibid.*) -(a)e Materni (filiae) Cidius maritus. 6022 (*ibid.*) -a Terentiani (filia). 10026,44 (*in patella argentea*) Q. B. -ae. 11162 (*in Biturigibus*) ⟨Di⟩vixtus Silani f. ⟨. . .⟩. *dub.*: XIII 811 (*Burdigalae*) Divíx⟨. . .⟩ maritus. *praeterea in instrum. domestico*: CORP. XII 5686, 311 (*in vasculis*) -i m(anu). XIII 10010, 791 (*in vasculis Gallicis*) -us, -i, -ui (*fort. pro* -us), Divixci, Divtxi. 10025,59 (*in vasculo vitreo*) (ex officina) Frontoniana P(. . .) -i. 10025,140 (*item*) -i m(anu). VII 1336,419. 420. 421 (*in patellis*). 1336,421[a] (*item*) Dixixli m(an)u. III 12014, 684 (*in vasculo*) ⟨Di⟩vixti. INSCR. Röm. Limes in Österr. 4 (1903) p. 85 (*in signaculo*) -u⟨s⟩. *huc potissimum referas notas has, quae in instrum. domestico sim. leguntur*: Div.: CORP. XIII 10029, 248 (*in tessera plumbea*). Divix.: CORP. VII 1336,417. 1337, 27. 28 (*in patellis*). 10021,144 (*in signaculo ocularii*) Divix. eu(...). *cf. infra l. 38.* Divixt.: CORP. XIII 10010, 791[l. p] (*in vasculis Gallicis*). *gen.* Divixi: CORP. XII 5686, 311[a] (*in vasculo*). *cf. supra l. 24.* XIII 10010, 791[r s] (*in vasculo Gallico*). 10029,249 (*in tessera plumbea*). *cogn.*: CORP. XIII 817 (*Burdigalae*) Pub(licius?) -us ... et Publ(icia?) Secundi. 5321 (*in Germania sup.*) Tertio -o. 6484 (*ibid., periit*) Secundin(ius) -us. 10021, 19 (= III 1636; *in signaculo ocularii*) T. Atti -i (*cf. supra l. 32*). 6000 (*in Germania sup.*) Cornel(iae) -ae Cor(nelius) Iuvenilis maritus. *adde*: CORP. XIII 5281 (*in Germania sup.*) Bellinus -(us?). 7302 (*ibid.*) ⟨. . .⟩gen(ius?) Divi⟨xtus?⟩.
1. Dīum (Dion *v. l. 55 sq.*) *nom. oppidorum gr.,* Δῖον. 1 -um *opp. Macedoniae, postea colonia Iulia Augusta Diensis* (*v. infra l. 66 sqq.*); *v. Philippson, PW. V 833, 1*: LIV. 26,25,17 (*a. 211*) ultra -um est progressus. 33,3,5 (*a. 197*). 42,38,10 (*a. 171*). 42,39,1 ab -o Perseus ... recepit se. 44,2,12—44,9,10 (*a. 169*). 44,23,7. PS. RVFIN. Ios. bell. Iud. 11,8 p. 328 Bas. in -o civitate Macedoniae (Ios. 11, 334 ἐν Δίῳ). ITIN. Anton. Aug. p. 328,2 *inter Larissam et Pydnam.* SVBSCR. syn. Sardic. occ. (Hil. coll. antiar. B II 4) 55 (*a. 347*) Palladius *episcopus* a Macedonia de Diu (*ita trad.*, -o *ed.*; *cf.* CANON. Migne 56, 851[C] Palladius de Diu). RAVENN. p. 195,4 Diume *trad.* p. 374,6. Guid. p. 536,17 TAB. Peut. 8,1. *dub. an huc trahendum*: IORD. Get. 287 (*inter urbes Macedoniae*) Sium (Suith *A*). 2 -um *opp. Syriae, cf.* Diospolis 4 (*v. Benzinger, PW. V 833, 64*): PLIN. nat. 5,74 *inter urbes Palaestinae Decapolitanae* -on. CASSIOD. Ios. antiq. 13, 21 p. 388 Bas. *Alexander* cum invasisset -on civitatem (Ios. 13, 393 Δίαν πόλιν). 15,5 p. 414 in -o (Dion *Bas.*) civitatem pervenit (Ios. 15, 111 Διόσπολιν). 3 -um *opp. Cretae insulae*: PLIN. nat. 4,59 *inter Lyctum et Asium. cf. Bürchner, PW. V 878, 1.* 4 *opp. Euboeae insulae* (*v. Philippson, PW. V 833, 52*): PLIN. nat. 4,64 urbibus quondam *insignis erat Euboea* ... Oreo, -o, Aedepso *eqs.* *adi.* **Diēnsis,** -e *ad* Dium *1 pertinens*: PLIN. nat. 4,35 coloniae *Macedoniae sunt* Bullidenses et -es. PAVL. dig. 50,15,8,8 in provincia Macedonia ... -es ... iuris Italici sunt. CORP. III 591 (*Dii, a. 101 p. Chr.*) ⟨fi⟩nes dere⟨cti int⟩er Dien⟨ses et Olo⟩ssoni⟨os⟩. 7281 (*Athenis, a. 132*) colonia Iulia Augusta -ium. *cf. infra l. 79. in nummis*: col. Iul. Aug. -is: INSCR. numm. Cohen I p. 526 n. 682 (*Domitiani*). II p. 398 n. 1201. 1202 (*Anton. Pii*). IV p. 216 n. 704 (*Caracallae*) col. Iu. Au. -is. V p. 294 n. 73 (*Aemiliani*). p. 474 n. 1371 (*Saloninae*). col. Iul. -is: INSCR. numm. Cohen I p. 202 n. 184 (*Tiberii*). p. 303 n. 367 (*Neronis*). II p. 89 n. 670 (*Traiani*). IV p. 83 n. 804—807 (*Septimii Severi*). p. 217 n. 705 (*item*). p. 278 n. 238 (*Getae*). p. 353 n. 311—313 (*Elagabali*). p. 390 n. 23 (*Soaemiadis*). p. 397 n. 56 (*Maesae*). p. 466 n. 622 (*Alex. Severi*). p. 518 n. 130 *sq.* (*Maximini Thracis*). p. 528 n. 30—32 (*Maximi*). V p. 74 n. 476—478 (*Gordiani III*). p. 173 n. 109 (*Philippi iun.*). p. 473 n. 1368—1370 (*Gallieni*). p. 511 n. 149 *sqq.* (*Saloninae*). *adde*: II p. 235 n. 1520 (*Hadriani*) *et* III p. 167 n. 305 (*Faustinae minoris*) col. ⟨. . .⟩ -is. col. -is: INSCR. numm. Cohen V p. 173 n. 110 (*Philippi iun.*). p. 474 n. 1372 (*Saloninae*). col. Iul. -ium: INSCR. numm. Cohen IV p. 217 n. 706—707 (*Caracallae*).
2. Dīum *cogn. mul.* CORP. IX 370 (*Canusii*) Nonia P. l. -um.
3. Dium *v.* 2. Dios.
Diume *v.* Dium *l. 51.* **Diunan** *v.* Ionas.
Diunis- *v.* Dionys- *p. 174, 54.*

[*Wulff*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

1. Dīvodurum *opp. Mediomatricorum, hodie* Metz; *v. Ihm, PW. V 1240; Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1295.* TAC. hist. 1, 63 -i — Mediomatricorum id oppidum est — ... exceptos. ITIN. Anton. Aug. p. 240, 3 Divodoro (p. 371, 6 Divodorum *inter Lugdunum et Argentoratum*). p. 363, 4 a Durocortoro -um usque (p. 364, 7). p. 364, 6. 365, 6. TAB. Peut. 3, 1 -i Mediomatricorum (Divo Durimedio Matricorum *trad.*) CORP. VI 32623, 23 ⟨...⟩xtus Divodu(ro) *praetorianus.*
?adi. **Dīvodurēnsis:** NOT. dign. occ. 12, 27 procurator gynaecei Vivarensis rei privatae Metti translata anhelat (*ubi* gynaecei -is ... translatus Argentoratum *coni. Hirschfeld, Corp. XII p. 831*).

[**2. Divodurum** *v.* Diodurum.]

Divogen⟨a?⟩ *cogn. mul. celt.?* (*cf. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1296*). CORP. XIII 571 (*Burdigalae*) Livia Divogen⟨a?⟩; *fort. leg.* Divogen⟨i⟩ *uxor. dub.*: CORP. XIII 889 ⟨...⟩ogeni li⟨b⟩., *ubi Holder l. l. al legunt* ⟨Div⟩ogeni.

Dīvona *nom. celt.; v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1275; Ihm, PW. V 1241. legitur* Dibona *in titulo Gallico* TAB. devot. Audollent 110a 5 (*in Aquitania*). -a *fons Aquitaniae*: AVSON. 298, 32 salve fons ..., salve urbis *Burdigalae* genius ... -a Celtarum lingua fons addite divis. *invocatur pro dea in titulo l. 17. fort. huc referendum* CORP. XII 2768 (*in Gallia Narbonensi, periit; in ara*) Diíona. -a *civitas Cadurcorum*: TAB. Peut. 2ᵃ, 2 Bibona *trad.* NOT. Tir. 87, 21 Divonna *inter nomina locorum populorumque Galliae.*

Dīvos *v.* Divus.

? **Diuppaneus** *nom. vir. dac.* CORP. VI 16903 (*periit*) -us qui Euprepes Sterissae f. Dacus. *fort. leg.* Diurpaneus, *cf. infra l. 36.*

Diurdanus *cogn. vir.* (*dac.?*). CORP. VI 2408, 8 Ant(onius) Díurdanus *eques sing.* 3451 (*periit*) Aur(elio) Dassio vet(erano)... Aurelia Amazonia coniunx ... et Aur(elius) -us heres. *al. tradunt* Dardanus.

Diures *nom. serv.* (*?*). CORP. XIII 10010, 792 (*in vasculo Gallico*) -es.

Diurpagisa *nom. vir., ut videtur, dac.* CORP. III 14574 (*in Moesia sup.*) cum -a filio suo.

? **Diurna** *cogn. vir.* CORP. X 8252 (*Minturnae, periit*) N. Cepidio (mul.) l. -ae, *lectio parum certa.*

Diurpaneus (Dorpaneus) *nom. vir. dac., cf. supra l. 25 sq. et W. Schulze, Eigennamen p. 40; Tomaschek, Die alten Thraker I (1894) p. 32.* -us *rex Dacorum aet. Domitiani*: OROS. hist. 7, 10, 4 quanta fuerint -i (Diuranei *cod. D*) Dacorum *regis* cum Fusco duce proelia ... Cornelius Tacitus *dixit.* IORD. Get. 76 Gothis ... Dorpaneus (Dorpanius *L*) principatum agebat. 77 super exercitum Dorpanei (Dorponei *O*). *v. etiam Brandis, PW. IV 2247, 45 sqq.*

1. Dīus *nom. et cogn.* (*signum v. p. 198, 9*) *vir. gr.,* Δῖος; *cf. etiam* Deius *et* dius. *scribitur* Diíus: CORP. VI 15292 Ti. Claudius Theopompus ... Dío f(ilio). 27987 M. Valerius Diíus. Dius *passim in titulis.* HYG. fab. 90 p. 86, 27 (*in catalogo filiorum Priami*) -us, Mestor (Diaster *F, corr. Bunte*). PROB. Verg. ecl. 4, 4 Hesiodi a patre -o, qui Cumaeus fuit. -us *episc. Hierosolymitanus aet. Commodi*: HIER. chron. a. Abr. 2201 (PROSP. chron. I p. 432, 715 [*a. 183*]) Hierosolymis XXVI ordinatur episcopus Maximus, post quem ... XXXI -us (Euseb. Δῖος). -us *episc. Alexandrinus aet. Septimii Severi*: RVFIN. hist. 6, 10 alium pro ipso (*Narcisso*) ordinarent, cui nomen erat -us (Δῖος). -us *regulus Mauretaniae*: AMM. 29, 5, 11 (*a. 373*) Tyndensium gentem et Masinissensium ..., quas Mascizel et -us, fratres Firmi (*principis Mauretaniae*), ductabant. *alii*: RVFIN. hist. 8, 13, 7 -us (Δῖος) *inter primos martyres Aegypti aet. Diocletiani.* CONC. Ephes. a. 431 Mansi 5, 590ᴰ -us episcopus Pinuntis (*idem, ut videtur, ac* Mansi 4, 1223ᴮ Pius Pessinuntorum episcopus). CONC. Const. a. 536 Mansi 8, 1052ᴱ archimandrita monasterii beatae memoriae -i (Δίου). *ibid.* monasterii sancti -i (Δίου). VICT. TONN. chron. II p. 191, 487 monachos monasteriorum acoemetensium Basiani atque -i. *in titulis et papyris*: CORP. VI 16868 (*periit*) -o C(ai) n(ostri) ser(vo). 17909. 35101 -o ... -us pater filio. INSCR. Notiz. degli scavi 1911 p. 444 (*Romae*). CORP. XV 5178 (*in vasculis Arretinis*). X 72 (*Vibone*). XI 17 (*Ravennae, periit*) -us lib. *Rogati.* *cogn.*: CORP. VI 4066 (*ex monum. Liviae*) C. Iulio -o l. dec(urioni). 4826 (*ex monum. Marcellae*) M. Pilius Dius. 10583 C. Aebutio C. l. Dío (*frater Erotis*). 11424 (*periit*). 12397. 14446 M. Cartilius Díus. 15006 Ti. Claudi Dií. 15007 Ti. Claudio Spuri f. Quir(ina) Dío ... Ti. Claudius Díus pater. 16070 (*periit*). 16192 (*periit*) Cn. Cornelius Cn. l. -us. 16335 Cornéliae Cn. f. Díus líb(ertus). 16987 Aelius -us. 18042 Fl(avio) -o. 18252 (*periit*). 19856, 5 Iulius Sex(tus) -us. 22467 (= X 4221) Metiliae Secundae patronae ... -us Pannychis liberti. C. Lúcílius Q. l. Díus vixit ann(is) IV. 22655. 24308. 24449 *patronus Musici.* 25171. 27986 (*periit*). 27988. 28340 Varius -us. 28432 (*periit*) M. Maecius Díus. 35634. INSCR. Notiz. degli scavi 1911 p. 444, 1 (*Romae*) Vinicius -us. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 347 (= INSCR. graec. XIV 2003) *M.* Γαβίῳ -ῳ. CORP. XV 8219 (*in signaculo*) Flavi -i (*ita potius leg. quam* Flavidii). XIV 439 (*Ostiae, periit*) L. Voluseio (mul.) l. -o sev(iro) aug(ustali), ídem quinquennal(i). 1538 (*Ostiae*). IX 1963 (*Beneventi*) ⟨...⟩ Vibio -o. 2871 (*Histonii*) Auss⟨t⟩io -o. X 7090 (*Cat nae*). 8059, 171 (*in signaculo*) M. Fulvi -i. XI 206 (*Ravennae*). 1490 (*Pisis, periit*) Caecilius -us. 5101 (*Mevaniae, periit*) Fabií -us et Storge. V 4524 (*Brixiae*) C. Anchari -í. PAPYR. Berol. II 362, 13, 2. 362, 16, 5 (*Fayum, a. 215*) Δεῖος (*item* 557, 2, 13 [*Heracleopoli; saec. III*]. Oxyrh. I 100, 1 [*a. 133*]). Monac. 1, 60 (*Syene, a. 574*) Φλ(άυιος) Ἄπα -ος Μαρτίου (*sim.*: 9, 110. 11, 79 [*ibid., a. 586*]). 2, 16 (*Syene, a. 578*). 15, 19. 16, 41 (*ibid., saec. VI ex.*). Oxyrh. I 81, 3 (*a. 244/5*). X 1296, 1. 21 (*saec. III*). Rainer I 19, 2 (*Hermupoli, saec. IV in.*). INSCR. graec. III 1147 B 109 Κλα(ύδιος) Δεῖος. XII 9, 916, 36 (*Chalcide, a. 25 a. Chr.*). CORP. III 986 (*in Dacia*) (Gaii) Iulii -us Farnax Irenicus fratres aug(ustales) munic(ipii) Aur(elii) Apli. 5453 (*in Norico*) Iuliae -í lib. Quíntae Iulius -í lib. Amianthus et Iulia -í lib. Amanda parentes. VIII 23295 (*in prov. Byzac.*). *signum*: PAPYR. Rainer I 9, 3 (*Hermupoli, a. 271*) Αὐρηλίου Εὐδαίμονος τοῦ καὶ Δίου.

2. Dīus Fidius *v.* Fidius.

Diusvirus *nom. vir.* CARM. epigr. 853 (= CORP. XII 5349; *Narbone*) condidit h(a)ec d(omi)no cum coniuge templa Diusvírus Wiliesinda.

dat. **Diutiu** *nom. mul. celt.* (*?*), *cf. c.* Diutius. CORP. V suppl. ital. 1300 (*prope lacum Verbanum*) v(ivus) f(ecit) Eto Cretonis f. ⟨s⟩ibi et uxor(i) -u Rami f.

? **Diutius** *nom. vir., cf.* Diutiu. CORP. V 6906 (*inter Durias duas*) -o Allius l(ibertus). *potest esse* Diuttus (*ita Mommsen*).

Diuttus *v. l. 19.* **Diūturna** *v.* Iuturna.

Diūturnus, -a *cogn. vir. et mul.* CORP. VI 975 v 22 (*a. 136*) M. Erucius M. l. -us *magister vici.* XIII 3733/4 (*in Treveris*) Sabinia -a.

Dīvus (Dīvos) *nom. vir. celt.; v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1296. cf. etiam* divus. CORP. VI 32480, 27 (*in catalogo; periit*) -os. XIII 8606 (*in Germania inf.*) -os medicus. *adde*: MARTYROL. Hier. 4 Id. Iul. in Caesarea Cappadociae s(an)c(t)i -i Corninsi (*ita Bern. et Wiss.*, Cornilanensi *Eptern. leg.* Cornensi?).

Diuzenus *nom. vir. thrac.; cf. Tomaschek, Die alten Thraker II 2 (1894) p. 31 et W. Schulze, Eigennamen p. 36.* CORP. X 769, 21 (*Stabiis, a. 52 p. Chr.*) Spartico -i f. Dipscurto Besso.

Dixio *civitas Britanniae.* RAVENN. p. 432, 2. *cf. p. 142, 66 sqq.*

Dixium *v.* Diria *p. 188, 56 sq.*

Dixon(ius) *nom. gent.* CORP. VIII 8798 (*in Mauretania Sitif.*) M. Dixon(ius) Faustus.

? **Dixtuidocus** *nom. vir. celt.* INSCR. christ. Brit. 29 (*latet*) -i Conhinoc(i); *lectio incerta.*

Dixtus *nom.* (*et cogn.?*) *vir. celt., fort. i. q.* Divixtus. CORP. XIII 639 (*Burdigalae*) -i lınari. 8671 (*in Germania inf.*) Atil⟨l⟩us -i f. 10017, 365 (*in vasculo*) T. Fanni -i (*servi?*).

Diycus *v.* Deioces *p. 84, 50.*

Diyllus *nom. vir. gr.,* Δίυλλος. *Atheniensis historiographus* (*v. Schwartz, PW. V 1247*): PLIN. nat. 1, 7 ind. auct. *ex* -o (Dyillo *trad.*) [polystore] historico.

Diza, Dizza, Disza *nom. cogn. sign.* (*v. l. 49*) *vir. thrac.; cf. c.* Diszairai, Diszio, Dizala, Dizaneti, Dizapor, Dizias, Dizo, Dizonianus, Dizzace. *v. Tomaschek, Die alten Thraker II 2 (1894) p. 32 sq.* Diza: COD. Iust. 9, 20, 10 tit. (*a. 293*) -ae. *in titulis*: CORP. VI 1058 II 103 (*a. 210*) M. Aure(lius) Díza *vigil.* 2586 M. Purula -a m(i)l(es). 2694 (*periit*) Aur(elius) Marcellinus qui et -a vet(eranus). 2933 (*periit*) Aur(elius?) -a negotia(ns) (*ita coni. Mommsen,* Dizane Cotia *trad.*) et Putine coniugi natus ex provincia Maesia inferiore regione Nicopolitane vico Saprisara. 32533 B I 3 (*a. 209*) opt(io) *cohortis* T. Claudius -⟨a⟩. 32543, 6 (*a. 227*) M. Aur(elius) M. f. Fl(avia) -a Philippopoli vico Cuntiegerum. 32543, 8 M. Aur(elius) M. f. Fl(avia) -a Philippopol⟨i⟩ vico Vevocaseno. 32543, 27 M. Aur. M. f. Fl. -a Philippopoli vico Ardiceno. 32543, 29 M. Aur. M. f. Fl. -a Philippopoli vico Pupeses. 32624 c 12 M. Aur(elius) M. f. Vlp(ia) -a Pauta(lia). *item* 32624 d 2; *praetorianus uterque.* INSCR. Ephem. epigr. VII (1892) 1210 p. 363 (*Ostiae, a. 239*) *agente* Aurelio -a. IX (1913) 658 p. 399 (*in agro Albano*) M. Aur(elius) -a mil(es). INSCR. christ. Mai script. vet. nova coll. 5 p. 415, 3 (*in Vmbria*) -a. CORP. III 7330 (*in Macedonia*) Manta -ae fil. patri. INSCR. Revue archéol. 4. sér. 20 (1912) 190 p. 465 *sq.* (*in Moesia*) Mucapius -⟨ae⟩ marit⟨o⟩. CORP. III 12897 (*in Dalmatia*) Aurel(io) -(a)e eq(uiti) ex sing(ularibus). Dizza: CORP. XIII 6231 (*in Germania sup.*) Aur(elius) -a c(ustos) a(rmorum) leg(ionis) II Part(hicae). III 12408 (*in Moesia inf.*) Aurel(io) -(a)e vet(erano). *adde*: CONC. Calch. a. 451 Mansi 7, 546ᶜ -a (*ita libri vet.,* Ditta *ed.*) episcopus civitatis Odessae Scythiae. Disza: CORP. XIV 3623 (*Tibure, periit*) Aur(elius) -a eq(ues) s(ingularis) ... natione Thrax.

Dizala, Disala *nom.* (*?*) *et cogn. vir. thrac., cf. c.* Diza. CORP. VI 2645 C. Iulius -ae ⟨f(ilius)⟩ Fab(ia) Gemellus domo Heraclea Sentica. 3202 Aurel(ius) -a eq(ues) sing(ularis) ... nat(ione) ⟨Dacus?⟩. 32610 Au⟨relii⟩ -a sac(erdos) Verianus protect(or). III 15138 (= 13359; *in Pannonia inf.*) Aur(elius) Disala Aur⟨...⟩.

acc. (*?*) **Dizanas** *civitas.* RAVENN. p. 50, 1 -as *civitas Parthiae inter Calatam et Tigranocertam.* p. 65, 10 -as *civitas Mediae minoris prope Tigranocertam.* TAB. Peut. 11, 4 Dyhanas *trad. v. Tomaschek, PW. V 1247.*

Dizane *v.* Diza *supra l. 50.*

dat. **Dizaneti** *nom. mul., cf. c.* Diza. CARM. epigr. 1620, 6 (= CORP. V 1666; *Aquileiae, periit*) Stercorio et -i.

Dizapor *cogn. vir., cf. c.* Diza. CORP. XIV 2284 (*in agro Albano*) Aure(lius) -r vet(eranus).

Dizezeia *v.* Decetia *p. 69, 72.*

[*Wulff*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Dizias *nom. vir. (?) thrac., cf. c.* Diza. Corp. III 7457 (= 6135; *in Moesia inf.*) -as Bitipel.

Dizo, Dizzo, Diso -ōnis *nom. et cogn. vir. thrac., cf. c.* Diza. Dizo: Cod. Iust. 4, 7, 3 (*a. 290*) -i militi. *in titulis*: Corp. VI 225 c 22 (*periit*) Aur(elius) -o *miles.* 32937 ⟨A⟩ur(eliis?) -e et ⟨...⟩. V 893 (*Aquileiae, periit*) Aurel(ius) -o milex. 1646 (*Aquileiae*) filius Dizones pr(a)epositi nomine Diogenianus. III 870, 6 (*in Dacia, a. 235*) -o. 14507 ant. b 11 (*in Moesia sup.*) T. Ael(ius) -o Trim(ontio). *dub.*: Corp. X 4874 (*Venafri*) Valerius -o[i?] legionis IIII Flaviae cives Filopopolita. Dizzo: Inscr. Jahresh. d. österr. archäol. Instit., Beiblatt 1909 p. 157, 21 (*in Moesia sup.*) M. Aurel(io) -i aquilifero. Diso: Corp. VI 3201 Aur(elius) -o eques sing(ularis) n(atione) Thrax. III 5322 (*in Norico*) Aur(elius) -o.

Dizoniānus *nom. vir., cf. c.* Dizo. Epist. pontif. 303 (Innoc. I) Migne 20, 537^{A} (*a. 414*) -i et Cyriaci subdiaconorum ... commendatione.

Dizza *v.* Diza *p. 198, 64.*

Dizzace *cogn. (fort. nomen casu gen.) vir., cf. c.* Diza. Corp. III 6189 (*in Moesia inf.*) Iulius -e posui fil(io) ... Val(erio) Vale(nti?); *Tomaschek, Die alten Thraker II 2 (1894) p. 33 coni.* Dizzace⟨ntus⟩, *conferens* Disacentus *q. v.*

Dizzo *v.* Dizo *l. 10.* **Dlabella** *v.* Dolabella *p. 206, 35.*

Dlanida *v.* Clanudda *Onom. II p. 467, 80.*

Dmesic(...) *nom. vir.* Corp. III 11030 (*in Pannonia inf.*) Trtus Abascantus Dmesic(...) *liberti.*

? **Dmitreas** *nom. mul. (?), fort. i. q.* Demetrias. Corp. VIII 9958 (*in Mauretania Caesariensi, a. 554*) -as.

Dmois, -idis *cogn. mul. gr., cf. c.* δμωίς. Corp. VI 3413 Vlpiae M. lib. -i. V 7169 (*Augustae Taur., orig. inc.*) Sulpic⟨ia ... lib.⟩ -is.

? **Dmolus** *fort. i. q.* Tmolus. Mart. Cap. 3, 250 *d littera* m litterae numquam praefertur in latinis, in graecis autem aliquando, ut -us. *cf.* Ter. Mavr. 889 Prisc. gramm. II 42, 21 *sq.*

Dnat(...) *v.* Donata. *Wulff.*

Do(...) *v.* Dolabella *et* Dolichenus(?). **Doala** *v.* Doara.

Doanas *vel* **Danos** *flumen Indiae orientalis; cf. Tomaschek, PW. V 1248.* Plin. nat. 6, 55 primum eorum (*Serum*) noscitur flumen Psitharas, proximum Cambari, tertium Lanos (*errore pro* Danos: *Tomaschek l. c.*), a quo promunturium Chryse, sinus Cirnaba *eqs.* Ptol. 7, 2, 7 Δοάνα ποταμοῦ ἐκβολαί. 7, 2, 11 ὁ Δοάνας. *cf.* 7, 2, 20 Δοᾶναι *gens.* 7, 2, 24 Δοάνα *oppidum.*

Doara *opp. Cappadociae secundae; cf. Ruge, PW. V 1249, 27.* Conc. Calch. a. 451 Mansi 7, 599^{D} Anebrius episcopus Doalae. *cf.* Hierocl. 700, 8 [Ῥεγε]δοάρα *et alios script. graecc.* *v. etiam* Dona.

Dob⟨...⟩ *nom. brit.* Inscr. christ. Brit. 109 (*fortasse recentioris aetatis; cf. praef. p. X*) Dob⟨...⟩i ⟨f⟩ilius Evolengi. *cf. etiam* Dobunni *et* Dobunnus.

Doběrī *gens Macedoniae; cf. Philippson, PW. V 1249, 45.* Herodot. 7, 113 Δόβηρες. Plin. nat. 4, 35 -i. *v. etiam voc. seq.*

Doběrus (-ī) *opp. Macedoniae; cf. Philippson, PW. V 1249, 65 (add.* Schol. Thuc. 2, 98 Δόβηρον· τὴν νῦν καλουμένην Γέρβην). *gr.* Δόβηρος, Δήβορος, Διόβορος, Διόβουρος. *notatur* Dob. *l. 55.* Corp. VI 2520 T. Aelio T. f. Aemi(lia) Marcello Dobiro mil(iti) coh(ortis) IIII pr(aetoriae). *alii praetoriani domo* -o: Corp. VI 2715 (*trib. Aem.*). 32515 b 10. 32519 a 16. 32520 II 60. v 39. 32526 II 15. 16. 21 (*hi tres trib. Aem.; notatur* Dob.). *praeterea memoratur* Eusebius episcopus *huius civitatis* (*cum qua confunditur* Toperus, *civitas Thraciae, q. cf*): Conc. Ephes. a. 449 Mansi 6, 610^{B} Toperi Macedoniae primae (Dobero *vel* Dovero *codd. Baluzii; gr.* Δοβήρου). Calch. a. 451 Mansi 6, 578^{D} Toperi Macedoniae primae (Δοβήρων). 6, 951^{A} -orum Macedoniae primae (Δοβήρων). 6, 1094^{C} Topiri civitatis. 7, 127^{A} Topiris (Doveru *Paris. et Corb. Baluzii,* Deberu *Divion.*). 7, 683^{D} Dobirum. *adi.*: Conc. Calch. a. 451 Mansi 6, 930^{B} Eusebius episcopus **Doběrītānus** (*sic Corb. et Divion. Baluzii,* Dobyr- *Paris.,* Topir- *edit.*). *aliud adi., ortum ex confusione c.* Toperus (*cf. l. 56*): Conc. Calch. a. 451 Mansi 7, 162^{B} Eusebius episcopus **Topirēnsium** (Δοβήρου).

Dobir- *v.* Dober-. **Dobiter** *v.* Dovider(us). ? **Dobno** *v.* Dubna.

Dobras (*an* Dobrates?) *deus barb.* Inscr. Revue archéol. 4 sér. 4, 1904 p. 443 (*in Pannon. inf.*) deo -ati Eutices ser(vus) de(dit).

Dobunī *v.* Dobunni.

Dobunnī *pop. Britanniae; cf. Hübner, PW. V 1250, 25.* Cass. Dio 60, 20, 2 τῶν Βοδούννων. Ptol. 2, 3, 12 Δοβοῦννοι (Λοβοῦνοι *al. pars codd.*). 2, 3, 13 (Δοβουν-, Λογουν(ν)- *pars codd.*). Ravenn. p. 427, 16 Cironium Dobunorum. *fortasse huc pertinet* Corp. VII 1165 (*cf.* Ephem. epigr. IX p. 635; *in milliario*) imp. C(aes.) Mar(co) Aur(elio) Num⟨e⟩riano r(es) p(ublica) c(ivitatis) D(obunorum). *v. etiam* Durocornovium. *sing.* **Dobunnus:** Const. veteran. 98 p. 2212 int. 10 Lucconi Treni f. -(o).

Dobunnus *nom. vir. brit.* Inscr. christ. Brit. 25 -i fabri fili Enabarri.

Dobyr- *v.* Dober-.

Doc(...) *nom. vir. barb.; cf.* Doccius *sim.* Corp. III 6150 (*in Moesia inf.; a. 227*) 1, 41 Pistu⟨s⟩ Doc. *v. etiam* Docile *p. 200, 51;* 2. Docleates *p. 201, 62;* Docquiricus *p. 202, 4. 5.*

Doca(...), Docalus *et* **Docca(...)** *v.* Doccalus.

Doccalus *nom. figuli; cf.* Doccius *sim.* Corp. XIII 10010, 794 (*vasc. Gall.*) -us f(ecit). -i m(anu). -i. Docca(lus) fe(cit) *sim.* VII 1331, 41 (*in amphora*) Doca. 1336, 422 (*in patella*) Docali m(anu) III 12014, 255 (*vasc.*).

Doccius, -a, **Docius,** -a, **Duccius, Ducius, Dugius** *nom. celt.; cf.* Doccus, Docco, Docio, Doccalus, Docconius, Doccurius, Docquiricus, Docirix. *v. etiam W. Schulze, Eigennamen p. 160.* 1 *nom. sing.*: Corp. V 6908 (*inter Durias duas*) Macco Duci f. 7306 (*Segusione*) Dugio Gimionis f. II 628 (*in Lusit.*) Loqtea Doci f. 5306 (= 5032) ⟨D⟩uccius Contivai f. 2633 (*in Tarrac.*) Docius Elaesí. *in instr. dom.*: Corp. XII 6030, 5 -i m(anu). XIII 10010, 795 -us f(ecit). 10010, 828 Duci m(anu). 10011, 59. 192. VII 1218. 1331, 42. 1336, 423. 1336, 424 -i ma(nu). II 6257, 68 of(ficina) -i. 2 *nom. gent.*: Corp. V 4282 (*Brixiae*) Sex. Dugius Valentio (se)vir Aug(ustalis) (4283). XII 551 (*Aquis Sextiis, non recogn.*) -ae// Gratillae (*sed cf.* 1010 Decciae Cratillae). VII 243 L. Duccius L. ⟨f.⟩ Volt(inia) Rufinus Vien(na) signif(er) leg(ionis) VIIII. XIII 4192 (*in Treveris*) -i Aprossus et Acceptus (se)viri Augustal(es). 3 *cogn.*: Inscr. Ephem. epigr. IX (*ad* Corp. II) 208 (*in Baetica*) Iuliae Dociae.

Docco, Doco, Duco *nom. vir. celt.; cf.* Doccus, Doccius *sim.* Corp. V 6621 (*in agro Novariensi*) Banona Doconis f(ilia). 7898 (*Cemeneli*) Tertio Docconis (conis *litterae parum certae*) f(ilio). XIII 8095 (*Bonnae*) Vonatorix Duconis f(ilius) eques ala Longiniana.

Docconius *et* **Ducconius,** -a *nom. gent. (orig. celt.); cf.* Doccius *sim.* Inscr. Atti arch. di Torino VII 1904 p. 298 L. -i. Corp. V 7196 (*orig. inc.; periit*) Ducconiae Severinae.

Doccurius *v.* Docquirius.

Doccus *nom. vir. celt.; cf.* Doccius *sim.* Corp. XIII 10010, 796 (*in vasc. Gall.*) -us f.

Doccyricus *v.* Docquiricus. **Docemia** *v.* Docimium.

Docenus *v.* Duccenus.

Docetius, -a *nom. gent.; cf.* Δουκέτιος. Corp. VI 22208 -ae Phasidí. *ibid.* -a Rasis. 22635 M. -o M. l. Eutycho. Inscr. Notiz. degli scavi 1912 p. 158, 5 (*Romae*). Corp. IX 4065 (*Carsiolis*).

Doch *castellum Palaestinae* (*idem appellatur* Dagon *q. v.*); *cf. Benzinger, PW. V 1268, 1.* Vvlg. I Macc. 16, 15 in munitiunculam quae vocatur -ch (Δώκ).

Dochi *pop. Africae; cf. Sethe, PW. V 1250, 45.* Plin. nat. 6, 190.

Dochir *corrupt. pro* (Ben)decar *q. v.* Cassiod. Ios. antiq. 8, 11 p. 220 Bas. in regione ... Bethlehem erat -r *princeps militiae et dux* (Dochir *Niese ex cod. Ambr. vel Wicenburg. ad* Ios. ant. 8, 35 Διόκληρος; Dochis *ed. Bas.*). *v. etiam* Dacar.

Docia *v.* Doccius.

Docila *cogn. vir.; cf.* Docilus *sim.* Corp. XIII 10021, 82 (*signac. ocular.*) L. I(uli) -ae (*quater*).

Docile *cogn. mul.; cf.* Docila, Docilus *sim.* Corp. VI 16905 (*frg.*) -es. XIV 2832 (*in agro Praenestino*) Claudia -e (*huius contubernalis*: Alcimus Neronis Caesaris Aug. servos a veste castrensi). *fortasse huc pertinet*: Corp. XI 4515 a (*Ameriae*) Roscia C. l. Doc⟨...⟩.

Docilia *v.* Alba Docilia.

Docilico *cogn. vir.; cf.* Docilo, Docilus *sim.* Corp. II 2816 (*in Tarrac.*) Pompeius -o Herc⟨u⟩li v. s. l. m. *cf.* Inscr. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. II) 147 (*in patera argentea*) Stenionte -o [An] Annidio gente monimam (*v. adn.*). *an hic est* Docilicus?

Docilis *nom. serv. et cogn. vir.; vix a* docilis, *sed probabilius cf. cum* Docilo, Docilus *sim.* (*fort. vocabulo q. e.* docilis *assimilatum*). Hor. epist. 1, 18, 19 Castor sciat an -is plus. *cf.* Porph. *ad l.* Castor et -is ut alii dicunt histriones tunc temporis, ut alii gladiatores fuerunt. *v. etiam Pollack, PW. V 1251, 12.* Corp. VI 8706 Ti. Claudius Aug. l. -is aeditus aedis Fortunae Tullianae. 31147 b 18. c 16 M. Vlp. -is. P. Aelius -is (*equites, aetate Hadriani*). 32738 Artorius -is signifer coh. XIIII urban(ae). XI 867 (*Mutinae*) -is lib. V 4952 (*apud Camunnos*) C. Domit. -is *miles.* XII 3728 (*Nemausi*) T. Cimarius -is. *in instr. dom.*: Corp. XIII 10010, 797 -is f(ecit). VII 1334, 26 -is f. 1336. 425 -is.

Docilius *nom. gent.; cf.* Docilus, Docilo, Docilico *sim. et* Doccius *sim. v. etiam W. Schulze, Eigennamen p. 21.* Corp. XIII 3707 (*in Treveris*) C. -us Ingenus.

Docilo *nom. vir.; cf.* Docilus, Docilius *sim. et W. Schulze, Eigennamen p. 22.* Corp. II 4574 (*Barcinone*) D. Iulio -nis l. Fausto.

Docilus *nom. vir. celt.; cf.* Docilo, Docilius, Docila, Docile, Docilico *et* Doccius *sim.* Corp. XII 5686, 312 (*in vasc.*) Doc/lus f(ecit). 5686, 313 -i (manu). *fortasse huc pertinet*: Corp. V 8307 (= 992; *Aquileiae*) -i.

? **Docimas** *v. p. 201, 36.*

Docimasius, Δοκιμάσιος. *episcopus Maroniae Thraciae*: Conc. Ephes. a. 431 Mansi 4, 1365^{D}. 5, 530^{A}. 602^{D}. 614^{A}. Mar. Merc. Nest. Eph. synod. p. 867^{A} Migne Docimesio. p. 894^{B} Conc. Ephes. a. 449 Mansi 6, 610^{A}. 930^{A} Conc. Calch. a. 451 Mansi 6, 574^{B}. 946^{D}. 1093^{C}. 7, 26^{B}. 154^{D}.

Docimē *cogn. mul.; cf.* Docimus, Δόκιμος. Corp. II 2214 (*Cordubae*) ⟨...⟩lia -e.

[Sigwart]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Docimēnus *v.* Docimium. **Docimesius** *v.* Docimasius.

? **Docimina.** CORP. VI 34914 Claudia -ae Claudius Hilarianus patri dulcissimo (*sic*).

Docimīnus *v.* Docimium *l. 22.*

? **Docimion** *cogn. vir.*; *cf.* Docimus. CORP. V suppl. ital. 842 (*in reg. XI*) ⟨V⟩irillienus ⟨D⟩ocimion.

Docimium *opp. Phrygiae; cf. Ruge, PW. V 1273, 41.* STRAB. 12 p. 577 Δοκιμία κώμη. PTOL. 5, 2, 17 Δοκίμαιον. RAVENN. p. 109, 19 Docemia (Doceana *B*). TAB. Peut. 9, 3 Docymeo. HIEROCL. 677, 11 Δοκήμιον μητρόπολις. STEPH. BYZ. Δοκίμειον. AVELL. p. 756, 5 lapidem marmoreum qui est ex loco -ii (*cf.* STAT. silv. 2, 2, 88 *et infra l. 19. 24*). SVBSCR. syn. Sardic. or. a. 343/4 (Hil. coll. antiar. A IV 3) 16 Antonius episcopus a Docimo (*sic cod.*, -io *Feder*). CONC. Ephes. a. 431 Mansi 4, 1223ᶜ Eustathius episcopus -ii Phrygiae salutaris. 4, 1364ᴰ civitatis -i. 5, 590ᴱ -ii. 5, 612ᶜ -i. MAR. MERC. Nest. Eph. synod. p. 893ᴮ Migne -i. CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 575ᴱ Eustochio -ii Phrygiae. 6, 750ᶜ. 950ᴮ. 982ᴬ. 1084ᴰ civitatis -iorum. *adi.*: **Docimēnus**, -a, -um, Δοκιμηνός (STEPH. BYZ. s. v. Δοκίμειον): COD. Theod. 11, 28, 9 (*a. 414*) trium metallorum ... -i, Proconensis et Troadensis (11, 28, 11 *cf. supra l. 11*). CONC. Calch. a. 451 Mansi 7, 718ᴬ Eutychius episcopus -ae civitatis (*cf. adn. crit.*). CANON. Migne 56, 606ᴬ Eustochius episcopus Dociminus. *adi.* **Δοκιμεύς** (*cf.* STEPH. BYZ. s. v. Δοκίμειον): CORP. III 7172 (*in mill.*) ἡ Δοκιμέων π(όλις). *v. etiam* STRAB. 12 p. 577 (λίθον) Δοκιμίτην καὶ Δοκιμαῖον.

? **Docimuas** *v. l. 36.* **Docimum** *v.* Docimium *l. 13.*

Docimus, Δόκιμος *nom. vir. gr. (plerumque nom. serv. et cogn. lib.); cf.* Docime. *notatur* Doci. *l. 38.* *decumanus*: CIC. Verr. 4, 78. 83. CORP. VI 9676 Ti. Claudius -us ... negotians salsamentarius et vinariarius maurarius. 10046 I 5 -o vilico. 12082 Flavio -o (18043). 16906. 29167 M. Vlpius Aug. l. -us fecit Vlpio Irenaeo filio (*idem* 29168. X 653). 30983 V 1 Sempronius -us. 33402 M. Livineius -us. XIV 258 (= XI 3543 a) I 11 C. Iulius -us (III 2035). X 7588 (*in Sardinia*). XI 3336 L. Fulvius L. l. -us ... (se)vir August(alis). V 4009 T. Catius T. l. -us (se)vir Aug. XII 542 Euangelus et -us *servi*. 1604 C. Livius -us. *in instr. dom.*: CORP. XV 5179ᵍ (*in vas. Arretin.*) -us (5179 ⁻ Docimas *vel* Docimuas?). 6048 (*in vas. Arretin.*) Δόκιμος. 7634 (*in fistula, saec. I/II*) P. Fulcinius -us fec(it). XI 6700, 492 (*in vas. Arretin.*, *item* XIII 10009, 207) Doci(mus) Publ(i). MARTYROL. Hier. 18 Kal. Mai. *Ept.* -i (*corrupt.?*).

Docio *nom. vir. celt.; cf.* Doccius *sim.* (*sed W. Schulze, Eigennamen p. 308 confert etrusc.* tucmenas *sim.*, *v. etiam p. 306. 343*). CORP. XI 2374 (*Clusii, in ossuario*) // Papiri D. f. -o. II 5070 (*in Tarrac.*) -o Savigii. [INSCR. Helv. ed. Mommsen 352, 76 *v.* CORP. XIII 10010, 603ˢ.]

Docirix *nom. vir. celt.; cf.* Doccius *sim.* CORP. XIII 3183¹⁹· ²⁰ (*in pateris argenteis*) Plac(idii) -gis. -x *et* Dogir(ix) *saepe in nummis Gallicis, v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1299 sq.*

Docius *v.* Doccius. **Doclatēs** *v.* 1. Docleates.

Doclea *v.* 2. Docleates. **Docleas** *v.* 1. Docleates.

1. Docleātēs *pop. illyr.; cf. Patsch, PW. V 1252, 52.* PLIN. nat. 3, 143 M. Varro LXXXVIIII civitates eo (*Naronam*) ventitasse auctor est; nunc soli noscuntur ... -es (docleate *et* -es *codd.*). CARM. epigr. Engström 451, 1 Caius Epicadi f. princeps civitatis Doclatium. APPIAN. Ill. 16 Δοκλεᾶται. *item* PTOL. 2, 16, 5 (Δοκλ- *ed. princ.*, Δουκλ- *codd.*). *sing.* **Docleas:** CORP. XIII 7039 (*Mogontiaci*) ⟨...⟩ Plassi f. -as mil. ex cohorte V Dalmatarum ... Ziraeus possuit municeps suo. *adi.*: PLIN. nat. 11, 240 *Alpes* Delmaticae -tem caseum mittunt (*cf.* EXPOS. mundi 53 caseum ... Dalmatenum).

inde **2. Docleātēs** *civitas Dalmatiae; cf. Patsch, PW. V 1251, 36 et Sticotti, Die röm. Stadt Doclea in Montenegro (1913).* CORP. III 12683 (*a. 226/228*) r(es) p(ublica) Docliatium. 12685 (*a. 247*) res p. Doc. 12686 (*a. 247, erasum*) res p. D. 12687 (*a. 253*) r. p. Docl. 12688 (*a. 253*) r. p. [r] Docl. 13823 (= 12684; *a. 254*) res publica -ium. 1705 (*a. 257/60*) res publ. -ium. INSCR. Bull. della comm. arch. di Roma 32 (1904) p. 285. CORP. III 12692 (*cf.* 13819) ordo Docl. INSCR. Sticotti n. 23 (= CORP. III 13820 = 12693 *et* 13821 = 12694) ordo mun. Docl. *sim. ibid.* primo Docl(eatium). *postea*: PTOL. 2, 16, 7 Δόκλεα. PS. AVR. VICT. epit. 39, 1 Dioclea (*v. p. 161, 71; cf.* CONST. PORPH. de adm. imp. 29. 35 NOTIT. episc. ed. Parthey 3, 610). *adi.* **Docleātīnus:** GREG. M. epist. 12, 10 (*a. 602*) Paulum -ae civitatis episcopum. 12, 11 Nemesion, qui se -ae civitatis esse dicit antistitem, de facinore Pauli -i, ut ipse asserit, quondam episcopi *eqs.*

Docleātīnus *v.* 2. Docleates. **Docliat-** *v.* 2. Docleates.

Doclitiānus *v.* Diocletianus *p. 161, 61.*

Docnia, Dognia *nom. mul.; cf.* Docnius *sim.* CORP. VI 8939 Pompeiae -ae. XII 2002 (*Viennae, periit*) Dognia Iu//ina.

Docnibo *nom. figuli; cf.* Docnius *sim.* CORP. XIII 10010, 798 (*in vasc. Gall.*) -o *et* Docnib.

Docnimarus *nom. vir.; cf.* Docnius *sim.* CORP. III 11733 (*in Norico*) Noebio -i.

Docniu(s) *nom. vir.; cf.* Docnia, Docnibo, Docnimarus. CORP. XIII 10010, 799 (*in vasc. Gall.*) Docniu *et* Docni.

Doco *v.* Docco.

Docquiricus *nom. vir. lusitan.; cf.* Docquirius, Doccurius *et* Doccius *sim.* CORP. II 431 (*periit*) Catuenus -i (Docquirini *traditur*) f. Iarib(us) Turolic. consacr. 551 Doc·quiricus Vitalio. 5260 sacerdote Doccyrico Valeriano. *notatur* Doc. (*nisi est* Docquirius): CORP. II 360 Terentia Doc. f. Maxuma. *loci dubii*: CORP. II 364 (*periit, valde corrupt.*) Doovira. 2862 (*in Tarrac., periit*) Boso Doc. m. f.

Docquirius *nom. vir. lusitan.; cf.* Docquiricus *et* Doccius *sim.* CORP. II 448 Reburro -i. 624 (*periit*) Atia Doq·viri f. Severa. PHLEG. macrob. 1 p. 87, 23 Ἄμβατος, Δοκουρίου υἱός (ἀπὸ Λουσιτανίας πόλεως Ἰντεραννησίας). p. 87, 27 Δοκκούριος, Ἀλουκκίου υἱός, πόλεως Αἰβουροβισυγγησίας. *v. etiam supra l. 3 sqq.*

Docta *v.* Doctus.

Docticius *nom. vir.* COD. Iust. 10, 32, 63 (*imp. Leo*) -ii viri clarissimi iuvenis. EPIGR. gr. ed. Kaibel 385 (*Laodiceae*) *bis* ‒ ◡ ◡ ‒.

Doctus, -a *nom. serv. et cogn. lib.; cf.* doctus, -a. CORP. VI 16907 -us Nerei Caesaris Aug. Hieracian. v(ixit) a(nnos) X. 37375 (*in columbario*) M. Livius M. l. -us. XI 3156 (*Faleriis*) Q. Fulvio Chareti argentar(io) coactor(i) de portu vinario superiori, patrono ...-us et Festus lib. (*cf.* VI 11540 Q. Fulvius -us). V 8973 (*Aquileiae*) L. Petronius -us. XIII 10021, 168 (*signac. ocular.*) C. Semproni -i. III 3190 (*in Dalmatia*) M. Servenio Punico posuit M. Servenius -us fil. *nom. mul.*: CORP. VI 15415 Claudiae -(a)e.

Docurius *v.* Docquirius.

Docymeum *v.* Docimium *p. 201, 9.*

Dodam *v.* Dodanim. **Dodan** *v.* Dadan *p. 8, 73.*

1. Dodanim דֹּדָנִים *filius Iavan filii Iaphet, eponymus pop. inc.; cf. Encycl. bibl. I s. v.* VVLG. gen. 10, 4 filii autem Iavan: Elisa et Tharsis, Cetthim et -m (דֹּדָנִים *hebr.*, Ῥόδιοι LXX). *item* I par. 1, 7 -m (רוֹדָנִים *hebr.*, Ῥόδιοι LXX). HIER. quaest. hebr. in gen. p. 15, 9 -m Rhodii: ita enim LXX interpretes transtulerunt (EVCHER. instr. 2 p. 150, 10. ISID. orig. 9, 2, 36 -m, a quo Rhodii). LIB. geneal. chron. I p. 169, 185ᵃ (*LFG*) quartus Rodi (rhodii *G*), id est condemnatus (malus dies *G*, malus domini *F*). p. 169, 185ᵇ (*T*) q(uartum) Rhodii, id est maius diis, ex quo Armenii (*v. etiam sub* Dedan *p. 83, 12 sqq.*). p. 169, 187ᵃ (*F*) alibi Dodam (*gloss., ut videtur*). HIER. nom. hebr. 5, 4 -m patruelis. in propinquos vertitur et cognatos.

2. Dodanim *v.* Dedanim *p. 83, 22.*

Dodau *nom. vir. hebr.*, דּוֹדָוָהוּ. VVLG. II par. 20, 37 prophetavit autem Eliezer filius -u (Dodoau *Amiat.*, ὁ τοῦ Δωδία [ο του ωδια *Alex.*] LXX) de Maresa ad Iosaphat *eqs.* IOS. antiq. 7, 308 Ἐλεάζαρος υἱὸς Δωδεῖου (Δωδίου *pars codd.* CASSIOD. Ios. antiq. 7, 12 p. 209 Bas. Eleazar filius Dodi). FACVND. defens. 6, 1 p. 659ᴬ Heliezer, filius Dodiau prophetae. *v. etiam Encycl. bibl. I s. v. Dodavah.*

Doderenus *nom. vir. barb.* EPIST. Austras. 16 (*ca. 565—581*) barbarum dictatorem, qui ... apud -um didicit gentium linguas discerpere.

Dodiau *v.* Dodau.

Dodimeus *nom. vir.* CORP. VI 35114 (= I² 1300) -us donat Helenae suae.

Dodius *v.* Dodau *l. 40. 41.*

Dodo *nom. vir. (germ.?); cf.* Dodolenus *et Förstemann, Altdeutsches Namenbuch I² p. 412.* **1** GREG. TVR. Franc. 5, 25 (*a. 578*) Burgolenus et -o *filii Severi.* **2** *episcopus Burdigalensis*: GREG. TVR. Franc. 8, 22 (*a. 585*) Gundegisilum Sanctonicum comitem cognomento -nem episcopum ordinare. CORP. XIII 10010, 800 (*in vasc. Gall.*) -o.

Dodolenus *nom. vir.; cf.* Dodo. INSCR. christ. Leblant Nouv. Rec. 228 (*in Aquitania*).

Dōdōna, (-ē) *oraculum Epiri vetustissimum et celeberrimum,* Δωδώνη; *cf. Kern, PW. V 1257, 47.* *declinatur latine* (*nom.* -a, *gen.* -ae, *acc.* -am, *abl.* -a): VARRO (*ap.* Plin. nat. 36, 92 [Plin. *ipse graece declinat*] *et* Macr. sat. 1, 7, 28). CIC. NEP. VERG. (SERV. *et* SERV. auct. BREV. EXPOS.) PROP. OV. VAL. MAX. STAT. VIB. SEQ. ARNOB. nat. AVIEN. SYMM. MYTHOGR. PRVD. LICENT. SIDON. *declinatur graece* (*nom.* -e, *gen.* -es, *acc.* -em, *abl.* -e): AETNA 1, 6 (-a *codd.*) PRIAP. 75, 1 PLIN. nat. 2, 228. 4, 6 SOL. 7, 3 CLAVD. 7, 117 AVELL. p. 528, 20 PRISC. periheg. 444 CASSIOD. hist. 6, 44 p. 1059ᴰ. *et latine et graece declinatur*: LVCAN. 3, 441 -es *gen.* 6, 427 -a *nom.* (*item* ADNOT. *ad hunc l.*). PROB. Verg. georg. 1, 7 -e *abl.* 1, 148 -a *nom.* *nota: in* ACT. Conc. Ephes. a. 431 *plerumque gen.* -ae, *sed* Mansi 5, 530ᴬ -is *gen.* *apud geographos*: PLIN. nat. 2, 228 in -e Iovis fons, cum sit gelidus et immersas faces extinguat, si extinctae admoveantur, accendit (*cf.* MELA 2, 43 *et* SERV. auct. Aen. 3, 466 *p. 203, 18*). 4, 6 montes clari in -e Tomarus *eqs.* *cf.* SOL. 7, 3 -e Tmaro celsa est (CLAVD. 7, 117 *p. 203, 9*) *et* SCHOL. Verg. Veron. ecl. 8, 44. VIB. SEQ. geogr. p. 153, 27 nemora ... -a Epiri. p. 155, 23 montes ... -a Chaoniae Epiri. AVIEN. orb. terr. 590 adiacet Hemum partibus ab zephyri -ae vatis alumnus. *cf.* PRISC. periheg. 444 Haemus Threicius. quem contra tenditur agris ad zephyrum regio -es lata feracis. *aere vaticinatur*: VARRO frg. Plin. nat. 36, 92 exapta catenis tintinnabula quae vento agitata longe sonitus referant ut -ae olim factum. VAL. MAX. 8, 15 ext. 3 aheno -ae. LVCAN. 6, 427 *quaerere*, primis quid frugibus altrix aere Iovis -a sonet (ADNOT. *ad l.* ollae enim illic esse dicuntur, per quas responsa accipiuntur. ex his si unam ora percutias, omnes sonant). SERV. auct. Aen. 3, 466 vasa aenea, quae uno tactu universa solebant sonare. *cf.* MYTHOGR. 2, 227 Iuppiter hic dabat responsa per columbas aereas. *colum-*

[*Sigwart*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

bis vaticinatur: SERV. auct. georg. 1,149 de cuius nemoris arboribus columbae oracula petentibus dare consueverant (*cf.* SERV. auct. Aen. 3,466 [*v. etiam Herodot. 2, 55*]). BREV. EXPOS. Verg. georg. 2,16 p. 281,18 PROB. Verg. georg. 1,7*sq.* SCHOL. Stat. Theb. 3,106. *v. etiam* MYTHOGR. 2, 227 *p. 202, 84.* *fontis murmure vaticinatur*: SERV. auct. Aen. 3, 466 *l. 18sqq.* *quercuum frondibus vaticinatur*: SERV. georg. 2,16 in Dodonaeo nemore arbores, dantes responsa, fuisse dicuntur (BREV. EXPOS. *ad l.* p. 281, 17). PROB. Verg. georg. 1,7*sq.* CLAVD. 7,117 te (*Honorium*) pulcher Enipeus celsaque -e stupuit rursusque locutae in te Chaoniae moverunt carmina quercus. SYMM. epist. 4, 33, 2 *l. 32sqq.* *de querceto sacro eiusque fructibus*: VERG. georg. 1, 149 cum iam glandes atque arbuta sacrae deficerent silvae et victum -a negaret (*cf.* SERV. *ad l.* -a civitas Epiri est, iuxta quam nemus est Iovi sacratum et abundans glandibus semper *eqs. item* BREV. EXPOS. p. 230, 11 *et* SCHOL. Bern. [*hic adicit*: vel locus in Chaonia, ubi praecipue Iuppiter colebatur. *ibid.* quercum significat, quae consecrata erat in templo Dodonaei Iovis. *sim.* PROB.]). STAT. Theb. 3,106 *l. 31.* SERV. auct. Aen. 3,466 circa hoc templum quercus immanis fuisse dicitur, ex cuius radicibus fons manabat, qui suo murmure instinctu deorum diversis oracula reddebat *eqs. ibid.* in -ae glandiferam silvam. MYTHOGR. 2, 227 -a civitas est Epiri, iuxta quam est silva, quae etiam -a dicitur, abundans glandibus, quibus primi pasti dicuntur homines. *nota*: silva -es *translate ponitur pro* quercus *apud* LVCAN. 3, 441 (*cf.* COMMENT. *et* ADNOT. *ad l.*). *iunguntur alia oracula*: VARRO (Macr. sat. 1,7,28). CIC. div. 1,95 *Lacedaemonii* de rebus maioribus semper aut Delphis oraclum aut ab Hammone aut a -a petebant (*cf.* NEP. Lys. 3, 2). Ov. trist. 4, 8, 43 haec mihi si Delphi -aque diceret ipsa. VAL. MAX. 8,15 ext. 3 Pythicae cortinae, ...aheno -ae. ...Hammonis fonti. LVCAN. 6,427 tripodas Deli, ... Pythia... antra, ...Iovis -a. STAT. Theb. 3,106 nemorum-a parens Cirrhaeaque virgo (*cf.* SCHOL. *ad l.*). SERV. auct. Aen. 3,466. SYMM. epist. 4,33,2 non vides oracula olim locuta desisse, nec ulla in antro Cumano litteris legi, nec -am loqui frondibus, nec de spiraculis Delphicis ullum carmen audiri? PRVD. apoth. 441 Delphica damnatis tacuerunt sortibus antra, non tripodas cortina tegit, non spumat anhelus fata Sibyllinis fanaticus edita libris. perdidit insanos mendax -a vapores (*sic*), mortua iam mutae lugent oracula Cumae, nec responsa refert Libycis in Syrtibus Ammon. SIDON. carm. 5,265 certe recto si tramite servat sidera Chaldaeus, novit si gramina Colchus, fulgura si Tuscus, si Thessalus elicit umbras, si Lyciae sortes sapiunt, si nostra volatu fata locuntur aves, doctis balatibus Hammon si sanctum sub Syrte gemit, si denique verum, Phoebe, Themis, -a, canis *eqs.* CASSIOD. hist. 6, 44 p. 1059[D] Iulianus misit in Delphum et Delum atque -em *eqs.; v. etiam p. 91, 42*). AETNA 6 seu te (*Phoebum*) Cynthos habet seu Delo gratior Hyle seu tibi -e potior (LVCAN. 6, 427 *l. 30.* CASSIOD. hist. 6, 44 *supra l. 44; v. etiam p. 89, 45*). *praeterea memoratur*: PRIAP. 75,1 -e tibi, Iuppiter, sacrata est. PROP. 2,21,3 -a verior augur. ARNOB. nat. 6,23. SERV. Aen. 3,466. 5,110 PROB. Verg. georg. 1, 7 LICENT. carm. ad Aug. 123. AVELL. p. 528, 20 Iulianus episcopus -es. CONC. Ephes. a. 431 Mansi 4, 1126[A] Theodoro -ae (*Δωδώνης*). 4,1215[B] -ae (*-ης*) veteris Epiri episcopus. 5,530[A] Theodoro -is. 5,587[C] -ae (*-ης*) Epiri. MAR. MERC. Nest. Eph. synod. p. 867[A] Migne -ae. CONC. Calch. a. 451 Mansi 7,619[B] Vranius episcopus Dodonaeae (Dodena *veteres libri*). *inde adiectiva*: **1 Dōdōnaeus,** -a, -um.

a oraculum: CIC. div. 1, 3 quam vero Graecia coloniam misit . . . sine Pythio aut -o aut Hammonis oraculo? SCHOL. Stat. Theb. 3,106. HIER. chron. a. Abr. 1378 oraculo -o primum Graecia usa est.

b Iuppiter (*cf. Jessen, PW. V 1265, 15*): CIC. div. 1, 76 *Spartiatae* cum oraculum ab Iove -o petivissent . . . legatique illud, in quo inerant sortes, collocavissent, simia . . . et sortes ipsas et cetera, quae erant ad sortem parata, disturbavit (*cf.* 2, 69 simiae . . . -ae improbitatem). LIV. 8, 24,1 sortes -i Iovis. MELA 2, 43 in Epiro -i Iovis templum et fons *eqs.* (PLIN. nat. 4, 2 Molossi, apud quos -i Iovis templum oraculo illustre. SOL. 7, 1 ARNOB. nat. 6, 23 IVST. 17, 3, 4 SERV. auct. Aen. 3, 466. PHILARG. Verg. ecl. 1, 17 rec. II in templo Iovis -i quercus fuerunt Iovi dedicatae, quae fata Romanorum cecinerunt. [*item* SCHOL. Verg. Bern. ecl. 1, 17.] PROB. Verg. georg. 1, 148 SCHOL. Verg. Bern. georg. 1, 149 SCHOL. Stat. Theb. 3, 106 HYG. astr. 2, 23 p. 65,22 fab. 225 p. 133,1 SCHOL. Germ. Bas. p. 70,14. *cf.* MART. CAP. 6, 651 Molossique -i Iovis fano inclyto celebrati). ARNOB. nat. 6, 23. IVST. 12, 2, 3 responsum -i Iovis. SERV. Aen. 3, 256. PROB. Verg. georg. 1, 7 *sq.* in qua (*Chaonia*) -i Iovis est oraculum (HYG. astr. 2, 23 p. 65, 17 COMMENT. Lucan. 6, 426) . . . traditur etiam quercus arbor subiecta tutelae -i Iovis fuisse aeque vocalis ut columbae *eqs.* 2, 16 ADNOT. Lucan. 3, 441. PS ASCON. div. in Caec. p. 187 St. templa in quibus sunt labra corporum abluendorum more -i Iovis aut Apollinis Delphici, in quorum delubris lebetes tripodesque visuntur.

c quercus, arbores, nemus: CIC. Att. 2, 4, 5 Terentiae saltum perspeximus. quid quaeris? praeter quercum -am nihil desideramus, quo minus Epirum ipsam possidere videamur (*cf.* Ov. met. 7, 623 sacra Iovi quercus de semine -o. COMMENT. Lucan. 3, 441 'silvaque Dodones' [*v. supra l. 23*] non -a, sed similis, hoc est quercus). SYMM. rel. 3 (*a. 384*), 16 silvestribus arbustis vita producitur et rursus ad -as (addoneas A^2, adidoneas *TM*) arbores plebis rusticae inopia convolavit (*i. ad glandes, cf.* VERG. georg. 1, 149 *p. 203, 13.* AMBR. epist. 18, 18 unde Graecis oracula habita suae quercus, nisi quia remedium silvestris alimoniae caelestis religionis donum putarunt? . . . quis -as arbores, nisi gentium populus adoravit, cum pabulum triste agri nemorum honore donaret? *aliter* AMM. 19, 12, 15 -as arbores et effata Delforum olim sollemnia). SERV. georg. 2, 16 in -o nemore arbores, dantes responsa, fuisse dicuntur.

d lebetes: VERG. Aen. 3, 466 ingens argentum -osque lebetas (SERV. *ad l.* Epiroticos, a civitate Epiri -a. laudavit a regione, ut vasa Corinthia. SERV. auct.: vel '-os' quales sunt in templo -i Iovis . . . in quo sunt vasa aenea, quae uno tactu universa solebant sonare. CLAVD. DON. *ad l.*). **e** aenum: AVSON. 418, 23 nec -i cessat tinnitus aeni. **f** columbae -ae: MYTHOGR. 2, 227 *p. 202, 84.* **g** CLAVD. 26, 136 non Chaonas atque Molossos, quos Epirus alit, nec -a subegit agmina fatidicam frustra iactantia quercum (*Curius i. e. Stilicho*). **h** *heros eponymus Dodonae, Δώδων; cf. Escher, PW. V 1257, 41*: RVFIN. Clement. 10, 21 *Iuppiter* Europam Oceani coniugem vitiat, ex qua nascitur -us. *nota*: -a simia *p. 203, 62.* **2** *fem.* **Dōdōnis** (*Δωδωνίς*): Ov. met. 13, 716 vocalemque sua terram -da quercu Chaoniosque sinus *eqs.* (*cf.* VAL. FL. 1, 303 -da quercum Chaoniique vides famulam Iovis. SIL. 3, 680 quarum [*columbarum Thebes*] Chaonias pennis quae contigit oras, implet fatidico -da murmure quercum *eqs.*). Ov. fast. 6, 711 -i Thyone (*voc.; una ex Hyadibus*). *cf.* HYG. astr. 2, 21 p. 62, 15 *Hyadas* autem Pherecydes Atheniensis Liberi nutrices esse demonstrat, numero septem, quas etiam antea nymphas -das appellatas. harum nomina sunt haec . . . Thyone. fab. 182 p. 35, 16 quae nymphae -des dicuntur (alii Naiades vocant) *eqs.* MYTHOGR. 1, 120 SCHOL. Germ. Bas. p. 75, 3. *sed* SCHOL. Arat. p. 212, 3 M. Dodoniadae sponsae. SCHOL. Germ. Sang. p. 136,19 Br. Dodoniades sponsae. **3** *fem. plur.* **Dōdōniadae, -ēs** *supra l. 30. 31.* **4 Dōdōnēnsis, -e:** PHILARG. Verg. ecl. 9, 13 rec. I (Chaonias . . . columbas) . . . -es, quod ibi a quercu per ipsas responsa dabantur. **5 Dōdōnius, -a, -um:** CLAVD. rapt. Pros. 1, 31 datae populis fruges et glande relicta cesserit inventis -a quercus aristis (*cf.* VERG. georg. 1, 8. 149).

Dōdōnaeus, Dōdōnēnsis, Dōdōniadae, -ēs *v.* Dodona.

Dōdōnigenae populi *metonymice pro* rudes p., *qui glande vescuntur.* SIDON. epist. 6, 12, 6 *Triptolemum* per rudes adhuc et -as populos . . . ignotam circumtulisse sementem.

Dōdōnis, Dōdōnius *v.* Dodona.

Dodorim *filius Herculis.* CASSIOD. Ios. antiq. 1, 23 p. 22 Bas. (*ex Alexandro Polyhistore, qui Cleodemum prophetam, cognomento Malchum, auctorem fert*) Herculem in Libya . . . genuisse ex ea (*Hecaea*) -m filium (IOS. ant. 1, 241 *Δίδωρον* [*δέδωρον, δὲ δώρων pars codd.*], *Διόδωρον Euseb., Βόδωρον Eustath.*). *v. Tümpel, PW. V 433, 17 sub* Didoros.

Doec *v.* Doeg. **Doeccus** *v.* Doveccus. **Doech** *v.* Doeg.

Doecis (*abl.?*) *vicus Pannoniae*: INSCR. Princeton exped. Syr. A 537 Val(eria) Constantia ex Pannunia vico -is.

Doedalsas *statuarius; cf. C. Robert, PW. V 1266, 55.* PLIN. nat. 36, 35 Venerem lavantem sese -as (Daedalsas, Dedalsa *codd.*, Daedalus *edd.*) *fecit.* *Sigwart.*

Doeg (**Doec, Doech**) *Idumaeus, servus regis Saul,* דֹּאֵג *et* דּוֹאֵג; *cf. Encycl. bibl. I p. 1123. Kautzsch, Prot. Realencycl. 4, 723 sq.* *etym. hebr.* (*cf. Wutz, Onom. sacr. p. 203*): HIER. nom. hebr. 35,12 -c motus vel sollicitus, quod graece dicitur *ἀγωνιῶν*. AVG. in psalm. 51,4 -ch interpretatur 'motus', Idumaeus interpretatur 'terrenus'. iam videte, quale genus hominum significet -ch iste motus: non ergo perseverans in aeternum, sed emigrandus. ITALA I reg. 22, 18 (Hier. epist. 29, 2, 4) -c (*sic et* -ch, dohaec *codd.*) Syrus mortificavit . . . sacerdotes *eqs.* (*Δωὴκ ὁ Σύρος errore* LXX *hic et* 21, 7. 22, 9 [*Δωηγ Alex.*]. 22, 22; *recte Ἰδουμαῖον l. 69* [*de erroris origine v. Kautzsch l. c. p. 724; cf. l. 80. 82. p. 205, 1. 4. 5*]; VVLG. -g Idumaeus, *item* HIER. *ipse l. c.* [-c, -ch, Dohecb *codd*]). VVLG. I reg. 21, 7 vir quidam de servis Saul . . . nomen eius -g Idumaeus, potentissimus pastorum Saul (hic pascebat mulas Saul *D F al.; glossema ex* ITALA, *cf. Kautzsch l. c. p. 724*). 22, 9 -g Idumaeus . . . vidi, inquit, filium Isai *eqs.* 22,18 ait rex ad -g *eqs., cf. l. 64.* 22, 22. psalm. 51, 2 venit -g Idumaeus (*Δωὴκ τὸν Ἰδουμαῖον* LXX) et nuntiavit Sauli: venit David *eqs. cf.* HIL. psalm. instr. 10 -c Idumaei . . . in David odium. in psalm. 51, 4 populus . . . impius et parricidalis et proditor, qui in -c significatur *eqs.* (*ibid.* ab hoc eodem -c, id est populo proditore apostoli occisi, ecclesiae subversae sunt. AMBR. in Luc. 5, 37 nec -c figura vacat, qui erat custos mulorum, eo quod nemo alius nisi infructuosi gregis custos Iudae typum proditoris impleret [*cf.* HIER. in Ezech. 27, 13/14 p. 311]. ISID. in I reg. 15, 4 in -ch autem Idumaeo Iudae proditoris persona consistit *eqs.*). HIER. epist. 57, 9, 5 Achimelech . . . a -c (*sic et* Dohec, Doech *codd.*) cum ceteris sacerdotibus . . . percussus. SVLP. SEV. chron. 1, 35, 5 -c Syrus. CASSIAN. conl. 17, 20, 11 -c (-ch, Dohec *al.*) Idumaeus. CASSIOD. Ios. antiq. 6, 13 p. 168 Bas. servus Saul, genere quidem Sirus, nomine -c (*testatur Niese sec. cod. Ambr. vel Wicenb.*, -ch *ed. Bas.; gr. Δώηγος* [*Δώηκος pars codd.*], *item infra*), qui mulas pascebat regis. 6,13 p. 169 Bas. -c (*sicut l. 82*)

[Dittmann]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

… Syrus, pastor mularum *eqs.* 6, 13 p. 170 Bas. Syro -ch (*sic test. Niese; gr.* Δωήγῳ [Δωήκῳ *pars codd*]). *ibid.* -c (*test. Niese*, -ch *ed. Bas.; -γον vel -κον gr.*) suspicatum fuisse *eqs.* LIB. geneal. chron. I p. 191, 542 occisi … sacerdotes a -c (*L*, -ch *G, item l. 5*) Syro. *ibid. David* (*psalm. 51, 5*) calliditatem -c Syri incusat *eqs.* *Dittmann.*

Doetus *v.* Dortus.

?**Doga** *nom. martyris corrupt. vel fict.* MARTYROL. Hier. 3 Non. Iun. (Romae) Togae *Bern.*, Tosae *Ept.*, -ae *Wiss.*

Dogalis *v. nom. appell.* dotalis.

Dogana *nom. geogr. Asiae minoris; cf. Ruge, PW. IV 1986, 21 sub* Dagona. TAB. Peut. 10, 5 -is. PTOL. 5, 6, 20 Δάγωνα (Δαγῶνα, Δαγώνα, Δάγονα *codd.*).

Dogir(ix) *v.* Docirix.

Dogmatius *signum vir.* (*cf. Diehl, Rhein. Mus. 62, 1907, p. 401. 412*). CORP. VI 1704 (*saec. IV*) -ii honori C. Caelio Saturnino v(iro) c(larissimo) *eqs.*

Dognavana RAVENN. p. 63, 15 *v.* Dagnevana (Dognevana *p. 11, 81 errore*).

Dognia *v.* Docnia.

?**Dogonus** *corrupt. pro* Diaconus *vel* diaconus? MARTYROL. Hier. pr. Kal. Nov.: Diaconi *Bern.*, -i *Ept.*, Daconi *Wiss.*

Doia *v.* Dovius. **Doidena** *v.* Dovidena.

Doiderus *v.* Doviderus. **Doidina** *v.* Dovidena.

?**Doidus** *nom. vir. dac.* CORP. III 12362 (*in Moesia inferiore; non recogn.*).

Doiros *nom. vir. celt.?* CORP. XIII 5468 (*in Germ. sup.; in manubrio caccabi*) -os Segomari (filius) ieuru Alisanu (*i. fecit vel vovit deo Alisano*).

Doitena *v.* Dovidena.

?**Doiulus** *nom. vir. brit.* CORP. VII 1 (*in patella ex plumbo albo sive stanno facta*) Livius Modestus -i f. deo Marti. *an* Dovilo? *q. v.*

Doius, -a *nom. gent. v.* Dovius, -a.

Dol(…) *v.* Dolabella, Doles, Dolichenus.

?**Dola** *nom. martyr. corrupt. vel fict.* MARTYROL. Hier. 4 Kal. Apr.: Dole *Bern.*, Dolae *Ept.*, *deest Wiss.*

Dolabella *cognomen Corneliorum v. Onom. II p. 625, 11 sqq.; cf. etiam Groag, PW. V 1274, 48.* *fortasse cf. cum appell.* dolābella. *scribitur* Dolábellae CORP. XII 3232 (*saec. II*). Dlabella *u. p. 206, 35.* *notatur* Dolabell. (*v. Onom. II p. 625, 19. 32. 50. 82*), Dolabel.: CORP. I^2 968. Dol.: CORP. I^2 795. Do.: CORP. I^2 942. *graece scribitur* Δολα- *in titulis* (INSCR. graec. III 591. CORP. XII 3232 [*bil.*]) *et in parte codd.* (STRABO 16 p. 752 [*sed* 14 p. 646 Δολο-]. IOS. ant. 14, 217 *P saec. IX/X* [Δολο- *FLAMVE*]. 14, 221 *A saec. XI: ibid.* A^1, Δολλαβέλλα *P*, Δολο- A^2FLM. *sim.* 14, 223. 224. 225. 228. APPIAN. civ. 1, 465 *cod. B saec. XV.* PLVT. Galb. 23 *v* [Δολο- *AW*]. CASS. DIO *ter* [47, 26, 1. 47, 28, 5; *sed deciens* Δολο-, *cf. Boissevain ad Zon. 9, 6, 1*]. CHRON. Pasch. *saec. X*). *nota: nonnumquam et in codd. latt.* Dolo- *invenimus* (*ex. gr.* OROS. hist. 6, 15, 8. 6, 18, 6. 13 *L saec. VI* [*cf. Schuchardt, Vokalismus des Vulgärlateins I p. 170*] PRISC. gramm. II 93, 7 *codd. saec. IX/X.* HIER. chron. a. Abr. 1973 *F saec. IX.* CIC. Att. 7, 8, 3. 7, 17, 3. 7, 21, 3 *M saec. XIV.* CONSVL. Constant. chron. I p. 212, 595 *S* [*codd. saec. XII—XV*]. CASSIOD. Ios. antiq. 14, 19 p. 407 Bas. *bis* [*sed cf. Niese adnot. ad ed. vol. III p. 280, 7*]. *al.*). Dolu-: SOL. 27, 12 *L saec. IX, G saec. X.* *de prosodia nihil constat* (IVV. 8, 105 *corrupt.*). NOT. Tir. 115, 92. **A** *addenda ad Onom. II p. 625, 11 sqq.:* *ad* **1** IORD. Rom. 140 -a. *ad* **2** DON. Ter. Hec. prol. 1, 3 ludis Megalensibus, quos Sextus Iulius et Cornelius -a ediderunt. *ad* **3** *sine gent.:* CASSIOD. chron. II p. 132, 488 M. Tullius et Cn. (C. *M*) -a. *cogn. solum* EMPOR. rhet. p. 568, 30 CHRONOGR. a. 354 chron. I p. 55, 673 CONSVL. Constant. chron. I p. 214, 673. *v. etiam p. 206, 9.* *ad* **4** *sine gent.:* CIC. epist. 9, 10, 1 M. Cicero s. d. P. -ae. CAEL. Cic. epist. 8, 4, 1 P. -am xvvirum factum. CORP. I^2 795 (*in Epiro*) ⟨M. An⟩t. P. Dol. cos. 942 (*in tessera*) M. Ant. P. Do. 968 (*in tegula*) cos. ⟨P.⟩ Dolabel. ⟨M.⟩ Anton. SOL. 27, 11 M. Antonio P. -a cos. HIER. chron. a. Abr. 1973 CASSIOD. Ios. antiq. 14, 19 p. 407 Bas. *cogn. solum* CAES. Cic. Att. 9, 16, 3 -a tuo nihil scito mihi esse iucundius (CIC. epist. 9, 14, 3 [= Att. 14, 17 A, 3; *verba Caesaris*] -ae vero tuo et gratulor et gratias ago). *cf.* CIC. epist. 2, 13, 2 nostri -ae (7, 33, 2. 16, 12, 5 Att. 14, 16, 2). 2, 16, 5 -am meum vel potius nostrum (9, 14, 1. 4. 8 [= Att. 14, 17 A, 1. 4. 8 Cicero -ae consuli suo s.] mi -a. 12, 1, 1 Att. 14, 15, 1. 15, 14, 2 [Cicero -ae cos. suo] mi -a). CIC. epist. 9, 11, 1 Cicero -ae s. (9, 12, 1. 9, 13, 1. 9, 14, 1 Att. 15, 14, 2). DOLAB. Cic. epist. 9, 9, 1 -a s. d. Ciceroni. CAEL. Cic. epist. 8, 4, 1 *al.* CASS. Cic. epist. 12, 12, 1 *al.* LENT. Cic. epist. 12, 14, 2 *al.* ANTON. Cic. Att. 10, 8ª, 1 BRVT. Cic. ad Brut. 1, 6, 3 *al.* LIV. perioch. 119 SEN. suas. 1, 7, 7 QVINT. inst. 6, 3, 73. 99. 8, 2, 4. 12, 11, 6. SVET. gramm. 14 *Ciceronis* epistola ad -am (*cf.* NON. p. 422, 1 ISID. diff. 1, 17. 587). FLOR. epit. 4, 2, 31 ROMAN. Char. gramm. I 128, 13 LACT. inst. 1, 15, 30 OBSEQ. 68 COMMENT. Lucan. 4, 406. 433 MACR. sat. 2, 3, 8 OROS. hist. 6, 15, 8. 6, 18, 6. 13 CASSIOD. Ios. antiq. 14, 19 p. 408. 414 Bas. *ad* **5** *cogn. solum:* QVINT. inst. 6, 3, 79. *ad* **6** *tria nomina:* INSCR. numm. Cohen I p. 208 n. 220 (*Tib.; Clupeae*) permis(su) P. Corneli -ae pro cos. *sine gent.:* CORP. III 14712 (*in Dalm.*). INSCR. numm. Cohen I p. 208 n. 218 P. -ae pro cos. (*item* n. 219. 221). *v. etiam p. 206, 35.* *cogn. solum:* INSCR. numm. Cohen I p. 219 n. 16 perm(issu) -ae pro cos. CHRONOGR. a. 354 chron. I p. 56, 10 -a et Silano. CONSVL. Constant. chron. I p. 219, 10 FAST. Vind. I chron. I p. 279, 85 FAST. Vind. II chron. I p. 280, 108. *ad* **8** *cogn. solum:* CHRONOGR. a. 354 chron. I p. 57, 86 CONSVL. Constant. chron. I p. 222, 86 FAST. Vind. I chron. I p. 284, 176 FAST. Vind. II *ibid.* Dollabella. PROSP. chron. I p. 416, 497 (Dobella *C*, Donabella *M*). **B** *alii:* **1** Cn. -a *occisus a. 100 a. Chr.; cf. Münzer, PW. IV 1297, 13:* OROS. hist. 5, 17, 10 Cn. -a, Saturnini frater … interfectus est. **2** Cn. -a *praetor a. 81 a. Chr.; cf. Münzer, PW. IV 1297, 60:* CIC. Quinct. 30 a Cn. -a … praetore. Verr. 1, 11. 2, 41. 42. 44. 45. 63. 75. 88. 90. 95. 96. 97. 3, 109 or. frg. A VI 18 (*cf.* ASCON. Corn. p. 58, 21 St. duo fuerunt eo tempore -ae, quorum alterum C. Caesar accusavit [*v. Onom. II p. 625, 20 sqq. et supra p. 205, 58*], alterum M. Scaurus. Scaur. p. 27, 18 ne forte erretis et eundem hunc Cn. -am putetis esse in quem C. Caesaris orationes legitis, scire vos oportet duos eodem tum fuisse et praenomine et nomine et cognomine -as. horum igitur alterum -am Caesar accusavit nec damnavit, alterum M. Scaurus et accusavit et damnavit). *cogn. solum:* CIC. Scaur. 45 -a paternus inimicus. *praeeunte* Cn. -a: CIC. Quinct. 31 Verr. 2, 46. 73. 74. 75. 77. 90. 95. 97. 98. 99. 100. *nota: exemplum propraetoris rapacis:* IVV. 8, 105 inde (*e Cilicia*) -a atque hinc Antonius, inde sacrilegus Verres referebant navibus altis occulta spolia *eqs.* (*cf.* SCHOL. *ad l.; v. etiam alterum* Cn. Cornelium -am *Onom. II p. 625, 20 sqq. et p. 205, 58 et* P. Cornelium -am *Onom. II p. 625, 30 sqq. et p. 205, 61*). **3** P. -a *praetor a. 69 a. Chr.; cf. Münzer, PW. IV 1300, 6:* CIC. Caecin. 23 P. -a praetor. VAL. MAX. 8, 1 amb. 2 Publi … -ae proconsulari imperio Asiam obtinentis (*ibid.* -a). GELL. 12, 7 tit. Cn. -a proconsul. 12, 7, 1 ad Cn. -am *eqs.* AMM. 29, 2, 19 apud proconsulem Asiae -am *eqs.* *fortasse ad hunc pertinet* INSCR. graec. Rom. Cagnat IV 422 (*Pergami*) ὁ δῆμος ἐτίμησεν Πόπλιον Κορνήλιον Δολαβέλλαν τὸν ἀνθύπατον γενόμενον εὐεργέτην τῆς πόλεως. **4** ACT. Arv. a. 105, 48 ⟨Cornelius Dola⟩bella Verânia⟨nus⟩ *puer patrimus matrimus praetextatus; cf. Groag, PW. IV 1311, 18.* **5** *incerti, humiles, liberti:* CORP. I^2 1330 L. P. Dlabella Burdius. VI 5864 Cornllia (*sic*) P. -ae l. Helene … Cornelius Strato conlibertae bene merenti. 10103 P. Cornelius P. f. Esq. Nig⟨er⟩ tertiarum hic situs est … Cornelia -ae l. Spatale. 16193 P. Cornelio -a⟨e⟩ (*v. etiam Groag, PW. IV 1310, 26 sqq.*). 16908 (*in frg.*) ⟨…⟩ Dolab⟨…⟩. 37162 ⟨… Cornel⟩ius -a *sacerdos* (*aut* P. Cornelius -a *cos. a. 10 aut* Cn. Cornelius -a *occisus iussu Vitellii; cf. Mommsen, Hermes 38 [1903] p. 126*). XIV 2966 II 2 (*Praeneste*) ⟨…⟩ -a (duo)⟨vir⟩ (*fort. consul a. 10 p. Chr.; v. Groag, PW. IV 1310, 18*). II 4129 (*Tarracone; in frg.*) ⟨…⟩ -ae ⟨…⟩ (*cf. Groag, PW. IV 1296, 43*). *nota:* **1** *falso compositus mihi videtur:* CORP. XII 3232 (= INSCR. graec. XIV 2495; *bil. Nemausi*) T. Iulio T. f. Vol(tinia) Dolábellae, *sed in textu graeco cogn. solum* Δολαβέλλ⟨α⟩. **2** *errore* (*cf. Münzer, PW. IV 1296, 32*): **a** *pro T. Labieno:* FLOR. epit. 3, 10, 8 *Indutiomarus rex* a -a summotus est. **b** *pro M. Cornelio Cethego cos. a. 204 a. Chr.:* ZONAR. 9, 6, 1 Κορνήλιος Δολοβέλλας. **3** *dubius:* GROM. p. 302, 1 ex libris -ae; *cf. Wissowa, PW. IV 1296, 35.* **4** *falso lectus videtur:* ACT. Arv. a. 119 Dec. C. Heren⟨ni⟩o ⟨Dol⟩abella; *erat potius* Apellas *vel* Capella, *cf. Groag, PW. VIII 665, 42.*

inde adi. **Dolabelliānus**, -a, -um. COLVM. 5, 10, 17 *pira* -a. 12, 10, 4. PLIN. nat. 15, 54 confessis urbis vocabulis auctores suos nobilitavere *pira* Decimiana … Do⟨la⟩belliana longissimi pediculi *eqs.*

Dolabellīna *cogn. mul.; a* Dolabella. CORP. VI 5096 (*in columb., saec. I*) Cornelia -ae l(iberta) Gorge. *v. Groag, PW. IV 1599, 32.*

Dolabellius *nom. gent. Thuggense; cf.* Dolabella. CORP. VIII 26820 -us Faustus. 26821 ⟨D⟩olabe⟨llius F⟩austus ⟨Candi⟩di fi⟨lius⟩. 26822 (= 1515) -us Felix Candidi filius.

Dolanius *nom. gent.; cf.* Dolanus (*cum* Dolutius *confert W. Schulze, Eigennamen p. 355*). CORP. IX 5869 (*Auximi*) -o Primo.

Dolanus *nom. vir. thrac.; cf. Tomaschek, Die alten Thraker II 2 p. 34 et Lambertz, Glotta 6 (1914) p. 12.* *v.* Dolanius. CORP. XIII 7585 (*Aquis Mattiacis*) -us Esbení f. Bessus eq. ex coh. IIII Thracum.

Dolatēs cognomine Sallentini PLIN. nat. 3, 113 (*inter Vmbriae populos*). *cf. Nissen, Ital. Landeskunde I (1883) p. 543 adn. 2.*

Dolccus *v.* Doliccus.

Dolc. *et* **Dolchenus** *v.* Dolichenus *p. 207, 69. 70. 208, 24. 26. 45.*

Dolea *nom. vir. thrac.; cf. Tomaschek, Die alten Thraker II 2 p. 34.* CORP. VI 32542 c d e 6 (*a. 223*) M. Aur(elius) M. f. Aur(elia) -a⟨?⟩ Cibal(is) … ex provincia Pannonia inferiore cives Cotini. *an corrupt. pro* Dole(n)s? *q. v.*

Dolecēnus *v.* Dolichenus *p. 207, 72.*

Dolena *nom. vir. barb.* INSCR. christ. Leblant II n. 581^D p. 366 *sq.* (*in sarcophago repert. Neuvicq-sous-Montguyon; cf. Hirschfeld, Corp. XIII p. 147*).

Dolens *v.* Doles. **Dolēnsis** *v.* Dolus.

Dolentulus *cogn. vir., ut videtur; cf.* Doles. CORP. VIII 9969 (*in Mauret. Caesar.*).

dat. **Doleo** *v.* Doles *p. 207, 17.*

[*Sigwart*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Dolēs (Dolens), -ntis *nom. vir. thrac.; cf. Tomaschek, Die alten Thraker II 2 p. 34 et Lambertz, Glotta 6 (1914) p. 11. forma* Dolens *videtur falso assimilata participio latino* dolens; *immo cf.* Dolanus, Dolea. *dat.* -eo *infra l. 17. notatur* Dol. *infra l. 9.* CORP. VI 2616 ⟨...⟩ -nti mil. coh. VI pr(aetoriae)... natus Pautaliae. 32544 I 6 Aureliu⟨s⟩ -ns... *civis* ex Pan⟨nonia inferiore⟩ Cotinorum. X 3409 (*Miseni*) D. Iulius -es. . ex armicustode veteran. 3625 C. Senio Severo manuplario... de natione Bessus... L. Aemilius -ns eres. XI 6107 (*Intercisae, a. 246*) Aur(elius) Dol(es). III 6255 (*in Dacia*) Aur. -ns mil. leg. 8745 (*Salonis*) C. Iulius -ns veter. leg. X Gem. ex bf. cos. 14507 (*in Moesia superiore, a. 195*) ant. a 26 ⟨...⟩ l. -ns Rat(iaria). ant. b 45 M. Aur. -ns... R(atiaria). INSCR. Öst. Jahresh. 17 (1914) p. 151, 17 (*in Thracia, a. 71 p. Chr.*) Hezbenus Dulazeni Sappa(eus) et -es f(ilius) eius. CORP. II 2984 (*in Tarraconensi*) Iulius Longinus -es Biticenti f. Bessus eques ala Tautor(um) vic(trice) c(ivium) R(omanorum) e(quitum?). 3, 35, 3 (*a. 241*) -nti. 5, 34, 3 (*a. 244*) -nti. COD. Iust. 7, 35, 6 (*a. 294*) -eo.

Dolesus *Gadarensium princeps*, Δόλεσος. HEGES. 4, 14 l. 8 urbis primorem nomine -um. PS. RVFIN. Ios. bell. Iud. 4, 3 p. 757 Bas. *cf.* Ios. bell. Iud. 4, 416.

?**Doletatulus** *nom. martyr. corrupt.* MARTYROL. Hier. 4 Id. Sept. in Africa sanctorum -i (*Bern.*, doleta tulae *Wiss.*, Catuli *Ept.* [*fortasse recte, cf.* 9 Kal. Apr. in Africa... Catulae]).

Dolica *opp. Syriae*, Δολίχη; *cf. Benzinger, PW. V 1276, 5.* Dolich- *nonnumquam in codd. declinatur latine, sed gen.* -es *infra l. 36.* PTOL. 5, 14, 8 Κομμαγηνῆς... Δολίχη. ITIN. Anton. Aug. p. 184, 1 a Germanicia per -am (dolichum *BC*, dolium *P*, dolicum *reliqui*) et Zeugma Edissam usque. 184, 4 -a (-am *pars codd.*). 189, 1 (-cha *D*, dolicia *P*, -ca *reliqui*). 191, 1 (*sic FGOPQV*, dolich *D*). 194, 7 (-cha *JLN*, -ca *reliqui*). TAB. Peut. 11, 1. IVL. HON. cosmogr. A 6 Commagene oppidum, -a oppidum, Palmyra *eqs.* B 6 p. 27 R. (*sic VS*, dulocia *C*). HIEROCL. synecd. 713, 3 Δολήχη. STEPH. BYZ. p. 235 Δολίχη πόλις τῆς Κομμαγηνῆς. CORP. VI 32624 c 28 C. Iul. C. f. Ael(ia) Caius *praetorianus* Dolic(a). III 3490 (*Aquinci in Pannon. inf.; a. 228*) Surus ex regione -a vico Arfuaris. *episcopi*: Archelaus: PATR. Nic. 1, 58 -es (*ABCDE*, -ches *F*). 2, 58 *infra l. 46.* 3, 57 -ae (*RSTU*, doliciae *Q*). 4, 54 -a (*Z*, -cha *XY*). *cf.* 5, 57 Δολίχης. Timotheus: CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 571[A] -chae insulae (*sic*). 6, 943[E] -chae. 6, 983[B] *infra l. 45.* 6, 1085[C] *l. 48.* 7, 146[D] -chae. 7, 326[D] -chis. Maris: THEODORET. hist. eccl. 5, 4, 7 ὁ δὲ θεῖος Εὐσέβιος ἔσχατον ἐπίσκοπον Μάριν τῇ Δολιχῇ κεχειροτόνηκε· πολίχνη δὲ αὕτη σμικρὰ κτλ. CASSIOD. hist. 9, 3 p. 1124[C] in civitate -cha. *adi.* **Doliceus** (*cf.* STEPH. BYZ. ἐθνικὸν Δολιχαῖος Ζεύς): SVBSCR. syn. Sardic. or. a. 343/4 (Hil. coll. antiar. A IV 3) 2 Olympius episcopus -us. *adi.* **Dolichēnsis:** CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 983[B] Timotheo -i (Τιμοθέου Δολίχης). *adi.* **Dolichēnus**, -a, -um: PATR. Nic. 2, 58 Archelaus Doloenus (dolohenus, doloenis *al.*). CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 1085[C] Timotheus episcopus -ae civitatis (Τιμόθεος Δολιχῆς). *plerumque* Iuppiter -us (*cf. Cumont, PW. V 1276, 16 et Cesano apud Ruggiero, Diz. epigr. II 1930*). *notatur* Dolichen.; Doliche.: CORP. III 10991. Dolich.: CORP. III 11135. Dolic.: CORP. III 1302. 7659. VIII 2624. Dulic.: CORP. XIV 110. Dulc.: CORP. III 7832. Dolc.: CORP. III 3343. Dol. *saepe.* Do.: CORP. VII 419? D. *saepissime. scribitur et* Dolychenus, Dolochenus, Dolchenus, Dolichinus?, Dolicenus, Dolocenus, Dolecenus, Dolcenus, Doligenus?, Dulchenus, Dulicenus, Dulcenus. *dub.*: CORP. VI 400 = 30754. CORP. VI 366 Iovi optimo maximo Dolichen(o). 367 (*a. 218*) Iunoni sanctae iusso Iovis Dolychen(i). *in Aventino* (*cf.* CVRIOS. urb. reg. 13 p. 18, 4 Adventinus... Dolocenum. REG. urb. p. 19, 5): CORP. VI 406 = 30758 ex praecepto I(ovis) o(ptimi) m(aximi) D(olicheni) aeterni conservatori totius poli et numini praestantiss(im)o exibitori invicto... quos elexit I. o. m. D. sibi servire *eqs.* 407 ex iussu I. o. m. D. 408 = 30759. 410 = 30760 I. o. m. D. pro salute Augg. nn. L. Septimi Severi Pii Pertinacis et M. Aureli Antonini Pii Felicis Aug. et Iuliae Aug. et s. p. q. R. (*cf.* 414 I. o. D. pro salute imp. L. Septimi Severi Pii Pertinacis Aug. pii felicis *eqs.* 419 = 30763 I. o. m. D. d(?) pro salute imp. L. Septimii Severi Aug. *eqs.*). 411 Iovi optumo maximo Dolocheno. 412 I. o. m. a(eterno) D(olicheno) et Soli digno pres(tantissimo). 415 I. o. m. Dolcheno. 416 Iovi -o. 417. 418. *repert. in Esquilino*: CORP. VI 3698 = 30942. 3699 = 30946. *al.* CORP. VI 30931 Io⟨vis⟩ Dolche⟨ni⟩. 30941 I. o. m. D. et Soli. 30943 (*a. 138*) ⟨I. o.⟩ m. D. 30944 (*aetatis Severianae*) ⟨ex praecepto⟩ Iovis o⟨ptimi maxim⟩i Doleceni. 30945 (*erasum est nomen Commodi*) I. o. ⟨D.⟩ (*suppl. ex* 414, *v. supra l. 65*). 30947 Iovi optimo maximo -o ubi ferrum nascitur (*cf.* XIII 7342b [*in Germ. sup.*]. III 1128 [*Apuli in Dacia*] numine et virtutibu⟨s dei aeterni I. o. m. -o⟩ nato ubi ferrum exo⟨ritur *eqs.*⟩. 11927 [*in Raetia*] I. o. m. Duliceno ubi fer(r)um ⟨nascit⟩ur). 31172. 31181 Soli invicto... M. Vlp. Chresimus sace⟨rd.⟩ Iovis Dolich⟨eni⟩. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 69 (*Romae*) κατὰ κέλευσιν Θεοῦ Δολιχηνοῦ. CORP. XIV 22 (*Ostiae*) Iovi -o pro salute imp. L. Aeli Aureli [Comodi] Pii Felicis Aug. n. 110 (*a. 186*) ⟨I. o.⟩ m. Dulic(eno). IX 948 Iovi ⟨D⟩o⟨l⟩ic⟨heno⟩ exuperantiss⟨imo⟩. 2836 I. o. m. Dol. X 1575. 1577 (*Puteolis*). 6304 (*Tarracinae*) Marcus Barsemias sacerdos -i. 7949 (*in Sardinia; a. 211/212*) ⟨Iovi sa⟩nc. Dol. XI 2 (*Ravennae*) ex iuss. I. o. m. D. con(servatoris). 6788 (*Arimini*). 6789. 554 (*Caesenae*). 696 (*Bononiae*). V 1870 (*Concordiae, periit*) I. op. m. Dolichino (-eno *al.*) pro salute imp. Commodi Aug. pii fel. 2313 (*Atriae*) pro salute imp. Caesa[e]ris M. Aureli Severi Alexsandri pii felicis Aug. Iovi optimo maximo Doliceno. 4242 (*Brixiae*). XII 5721 (*in Gall. Narb.*). XIII 6334 (*in Germ. sup.; periit*) I. o. m. Doligeno (*sic traditur*). 6383. 6623 (*a. 207*). 6646 (*a. 191*). 6707. 7341a. 7342. 7342a. 7342b. 7343 Iovi Doliceno. 7344. 7345. 7345a. 7411 (*ca. a. 200*). 7453. 7456. 7457a. 7497. 7566a (*a. 194*) Iovi Doliceno. 11779. 11780. 11781 (*a. 214*). 11782. 11783. 11784. 11811. 11812 (*a. 217*) Doliceno. XIII 7786 (*in Germ. inf., a. 250*) sacerdos -i. 8201 (*a. 211, pro salute Caracallae et Getae eorumque matris*). 8620 (*a. 243*). VII 98 Iovi o. m. Dolich⟨eno et Iun⟩oni. 316. 419 ⟨I. o.⟩ m. Do.(?). INSCR. Ephem. epigr. IX p. 569, 1131 (= CORP. VII 422, *a. 217*) ⟨I.⟩ o. m. Dolycheno. CORP. VII 506 pro salute imp. Caesaris T. Aeli Hadr. Antonini Aug. Pii p. p. INSCR. Ephem. epigr. VII (*ad* Corp. VII) p. 320, 1016 I. -o ⟨m.⟩ Dol. INSCR. Revue archéol. 4. sér. 18 (1911) p. 515 n. 215 Iovi aeterno -o et caelesti Brigantiae et Saluti. CORP. VII 725. 753 I. o. m. D. H(eliopolitano?). 956 I. o. m. D., Iu⟨n. r(eginae)?, M⟩er(curio) Sanct⟨o, F⟩ortuna⟨e⟩. 976. 991 ⟨I. o. m.⟩ Dolocheno. INSCR. Ephem. epigr. IX p. 574, 1141 (*ad* Corp. VII) Iovi aeterno -o. p. 595, 1192 (*item*) ⟨I.⟩ o. m. Doliceno. p. 615, 1229 (*item*). INSCR. graec. Rom. Cagnat I 737 (*in Thracia*) Διὶ μεγίστῳ Δολιχηνῷ. CORP. III 7520 (*in Moesia inferiore*) I. o. m. Dolchen. pro salute imp. M. Aurelí Antoniní Pii Aug. et Iuliae Dominae matri castrorum . . . sacerdotes Iovis Dolcheni. 14427. 14437[1]. 14445 I. o. m. Dolycheno pro salutem (*sic*) imp. d. n. Pius (*sic*) Felicis Aug. S(e)veri Alexandr. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 601 θεῷ Δολοχηνῷ. CORP. III 1128 (*in Dacia*) *p. 207, 75.* 1302. 1431. 7625 I. o. m. Dulceno. 7630 Dolicen⟨o⟩. 7645 I. o. m. -o pro salute dd. nn. M. Aur. [Antonini Pii Aug. n.] (*in litura reposita sunt pro Getae nominibus erasis*). 7659. 7660. 7760. 7761. 7832 deo ⟨aeter⟩n(o) ⟨C⟩ommag(enorum) Dulc. (7834 I. o. m. Commagenorum ⟨ae⟩terno... sacerdos I. o. m. D. 7835 I. o. m. D. et deo Commaceno. *v. etiam infra l. 57*). 7915. 7997. 8044. 14490. INSCR. Revue archéol. 4. sér. 16 (1910) p. 446, 153 Iovi Dulcheno. INSCR. Klio 10 (1910) p. 498, 6. INSCR. Archaeol. Anz. 1912 p. 530 I. o. m. Dolicen. CORP. III 8243 (*in Moesia superiore, a. 216*) ⟨I.⟩ o. m. D. pro salute imp. M. Aureli Antonini Pii Aug. et Iuliae Aug. matri kast. 14502[1] I. o. m. D. pro s. imp. d. n. M. Aur. Antonini Pi. Felicis Aug. 14503[1] Iob. opt. m. Dulceno. 8785 (*in Dalmatia*). 9827a *cf.* p. 2328[158] I. o. m. ⟨D⟩ulceno. 10044 *cf.* p. 2328[174] I(ovi) C(onservatori) D(olicheno). 10059 (*a. 196/197*) I. o. m. D. d(epulsori *vel sim.*; *cf.* VI 419 = 30763 *p. 207, 66*). INSCR. Bull. di arch. e stor. Dalm. 33 (1910) p. 106 I. o. m. D. sacrum. CORP. III 3233 (*in Pannonia inferiore*). 3252. 3253. 3316 Ioví Dulcheno. 3343 I. o. ⟨m.⟩ Dolc. 10243 I. o. m. D. et deo paterno Comageno. 10297. 10606. 13357. 13366 I. o. m. Dulceno Heliopolitan(o) (*cf. sq.*). 3908 (*in Pannonia superiore*) I. o. m. D. et I. o. m. H. 3909 = 10784. 3998 I. o. m. Dol. pro salute imp. L. Sep. Severi et M. Aur. Antonini ⟨A⟩u⟨g.⟩. 3999 I. o. m. Doloceno. 4035 (*a. 207*). 4036. 4401. 10991 Ioví Doliche(no). 11129 I. o. m. Doliceno. 11130. 11132. 11133. 11134 I. o. m. -o pro sal. imp. Caes. M. Aur. Commo. Aug. 11135 ⟨I. o. m.⟩ Dolich. pro sal. ⟨imp. Caes.⟩ C. ⟨Iul. Ver. M⟩ax⟨imini P.⟩ F. ⟨invicti Au⟩g. 11136. 13424. 13447 = 11131 (*a. 161?*) I. o. ⟨m.⟩ Dol. et rel. 4789 *cf.* p. 1813 (*in Norico, a. 189*). 5006 (*erasum est nomen Commodi*). 5103. 5582 I. o. m. D. d. 6015, 4. 13518 I. o. m. D. d(eo) C(ommageno) ⟨e⟩t Genio ⟨...⟩. 5973 (*cf.* 11976, *a. 163; in Raetia*) ⟨Iovi o. m. Do⟩lichen. 11926 I. o. m. Doloceni. 11927 *p. 207, 77.* 11928. INSCR. Öst. Jahresh. 17 (1914) Beibl. p. 49 Iunoni reginae iussu dei -i (*cf. p. 207, 57*). *ibid.* ⟨I.⟩ o. m. D. CORP. VIII 2622 (*Lambaesi*) Iovi -o Aug. 2623. 2624 I. o. m. Dolic., Aesculapio, Ygiae ceterisque diis immort(alibus). 2625. 18220. 18221 pro s⟨alute⟩ et incolumitate imp. Cae⟨s. Traia⟩ni Hadriani Augusti . . . ⟨I. o. m. D⟩olicheno. 18222. 18223. 18224. *nota formam* **Dolichenius:** CORP. XII 403 (*Massiliae*) deo -o. *v. etiam* CORP. III 11926 *supra l. 58.*

Doliccus *nom. vir. celt.* CORP. XIII 10010, 802 (*in vasc. Gall.*) Dolccus (*cf. C. Robert, PW. V 1275, 52*). VII 1336, 435e (*in patella*) Dolic?. 1337, 29 (*in patellis*) -i *et* ⟨D⟩olicci. 1337, 30 ⟨D⟩olicci m(anu). 1337, 31 Dolic. 1337, 32 Dol⟨...⟩.

Dolice *v.* 2. Doliche. **Dolicenus** *v.* Dolichenus *passim.*

Doliceus *v.* Dolica *p. 207, 42.* **Dolicha** *v.* Dolica.

Dolichani *v.* 1. Doliche 1.

Dolichāon *nom. vir. graec.* VERG. Aen. 10, 695 prolem -nis (Dolochaonis *Pγ1*) Hebrum (*cf.* CLAVD. DON. Aen. *ad l.*).

1. Doliche *nom. geogr.*, Δολίχη. *plur. p. 209, 2.* **1** *opp. Thessaliae; cf. Philippson, PW. V 1275, 64.* POLYB. 28, 13, 1 τοὺς Ῥωμαίους ἐκ μὲν τῆς Θετταλίας κεκινηκότας, τῆς δὲ Περραιβίας στρατοπεδεύοντας Ἀζωρίου μεταξὺ καὶ Δολίχης. LIV. 42, 53, 6 (*a. 171 a. Chr.*) *Perseus* superatis montibus, quos Cambunios vocant, descendit ad Azorum, Pythoum et -en (doscen *cod.*); Tripolim vocant incolentes. 44, 2, 8 (*a. 169*) in Perraebiam inde ducit *consul* et inter Azorum et -en (dolycens *cod.*) stativa habuit. PTOL. 3, 12, 39 Πελασγιωτῶν Δολίχη Ἀζώριον Πύθιον. *incolae* **Dolichāni:** INSCR. Annual of the british

[*Sigwart*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

School at Athens 1910—11 p. 195 (*a. 101*) in foro -orum. *ibid.* fines ... inter -os et Elemiotas. *ibid.* ⟨in⟩ Dolichis. **2** *nomen antiquum insulae Icari; cf. Bürchner, PW. V 1275, 60.* PLIN. nat. 4, 68 Icaros ... antea vocitata -e et Macris et Icthyusa. **3** *opp. Syriae v.* Dolica.

2. Doliche *cogn. mul.* CORP. VI 2312 Arruntia -e. II 5381 (*Italicae*) Satria Dolice.

Dolichenius, Dolichenus, Dolichinus *v.* Dolica *p. 207, 46 sqq.*

Dolichiste *insula Lyciae; cf. Ruge, PW. V 1281, 50. v. etiam Lambertz, Glotta 6 (1915) p. 12.* PLIN. nat. 5, 131 in Lycio autem mari ... contra Chimaeram -e *eqs.* PTOL. 5, 3, 6 Δολιχίστη νῆσος (Dolochiste *edd. latt.*). STEPH. BYZ. Δολίχη, νῆσος πρὸς τῇ Λυκίᾳ, ὡς Καλλίμαχος. Ἀλέξανδρος ἐν τῷ Λυκίας περίπλῳ Δολιχίστην αὐτήν φησιν.

? **Dolichonos** *loc. inter Delphos et Anticyram.* CORP. III 567 (*cf.* p. 1317), 23 ⟨D⟩olichonos vocatur. *cf. tit. graec.* p. 987 (*cf.* p. 1317), 22 ⟨ἐκ⟩ Δολιχῶντος.

Dolichus *nom. vir. graec.*, Δόλιχος. HYG. fab. 170 p. 33, 20 (*in catalogo Danaidum*) Pirene Dolychum (*F*, -i- *Commelinus*) interfecit (*cf. Kern, PW. V 1281, 59*). CORP. VI 29082 Q. Vitellius Viteliiae l. -us. *forma latina est* **Dolicus:** CORP. VI 7459 c 4 C. Appuleius (mul.) l. -us. X 2412 (*Puteolis*) M. Faltonius -us lib. *de* HOR. epist. 1, 18, 19 *ubi codd.* Docilis *exhibent, v. Pollack, PW. V 1251.*

Dolicianus *episcopus Hierosolymorum*, Δολιχιανός. RVFIN. hist. 5, 12, 2. HIER. chron. a. Abr. 2201 Dulicianus (Dulcianus *APF*). PROSP. chron. I p. 432, 715 (Dulichianus, Dulchianus, Dulcianus, Dachianus *codd.*)

Dolicus *v.* Dolichus.

Doligenus *v.* Dolichenus *p. 208, 6.* *Sigwart.*

Δολίνας *cogn. vir.* INSCR. graec. XII 8, 527 (*Thasi*) Αὐρήλιος -ας.

Doliola, -ōrum *locus Romae, cf. c.* dōliolum (*v. Hülsen, PW. V 1283*): VARRO ling. 5, 157 locus qui vocatur -a ad cluacam maxumam, ubi non licet despuere, a doliolis sub terra. PAVL. FEST. p. 69 -a locus in urbe sic vocatus, quia invadentibus Gallis Senonibus urbem sacra in eodem loco doliolis reposita fuerunt; qua de causa in eodem loco ne despuere alicui licebat. GLOSS. Plac. V 16, 35 (61, 7) -a (delioca, delioqua *trad.*). *cf.* LIV. 5, 40, 8. *ad Cumas refert* SERV. Aen. 6, 238 dicit ... locum, quem nunc -a (deliola *R*) vocant.

Dolionis *nom. priscum Cyzici oppidi, gr.* Δολιονίς. PLIN. nat. 5, 142 *Cyzicus oppidum* antea vocitatum Arctonnesos et -is et Didymis.

Dolīonius, -a, -um, *gr.* Δολιόνιος, *i. q. Cyzicenus.* VAL. FL. 5, 7 -i ... regis.

1. Dolis *locus Aegypti.* RAVENN. p. 125, 11.

2. Dolis *cogn. vir.* CORP. XI 3533 (*Centum Cellis*) Q. Iulius -is mil. cl(assis) *praetoriae Misenensis.*

Dolobella *v.* Dolabella *p. 205, 47.*

Dolocēnus, Dolochēnus *v.* Dolichenus.

abl. **Dolocindo:** RAVENN. p. 425, 16 *inter civitates Britanniae.*

Dolōn *nom. (cogn. v. l. 65) vir. gr.*, Δόλων (*cf. Lambertz, Glotta 6 [1914] 1 sqq. 11*). *acc.* -a: OV. epist. 1, 39 met. 13, 98. 244 SIDON. carm. 9, 152. -em *apud scriptores et in tit. infra l. 65.*
1 -on *Troianus, de quo est* Δολώνεια *Homer. Il. K.* (*v. Wagner, PW. V 1287*): VERG. Aen. 12, 347 *Eumedes* antiqui proles ... -is (CLAVD. DON. Aen. 12, 350 p. 593, 27 *sqq.*). CVLEX 328 OV. epist. 1, 39 ars 2, 135. met. 13, 98 imbellemque -a. 13, 244 Phrygia de gente -a. HOMER. 704 (*cf.* 710 Tros Eumediades). ANTH. 63 PRISC. rhet. 3, 14 p. 554, 22 AVSON. 430, 3 DARES 22. 39 -on (Dolos *L*). 40 -i (Dolo *L*). DICT. 2, 37 SERV. Aen. 1, 469. 9, 1. 12, 352 auct. Aen. 9, 267. 12, 347 SCHOL. Stat. Theb. 2, 682 HYG. fab. 113 p. 100, 20 CLAVD. 28, 471 MACR. sat. 5, 16, 9 MYTHOGR. 1, 203 SIDON. carm. 9, 152. *memoratur sine nomine*: OV. Ib. 625 trist. 3, 4, 27. **2** HYG. fab. 90 p. 86, 18 *in catalogo Priami filiorum et filiarum* -on. **3** *homo alioqui ignotus*: COD. Iust. 2, 7, 1 (*a. 213*) -i. *cogn.*: CORP. III 416 (*Smyrnae, bilingu.*) ⟨L.⟩ Cestium -em, *gr.* ⟨Λούκ⟩ιο⟨ν⟩ Κέστιον Δόλω⟨ν⟩α.

Dolongae, Dolongī *indigenae Chersonesi Thraciae, gr.* Δόλογκοι (*v. Oberhummer, PW. V 1289*): PLIN. nat. 4, 41 -ae (Dolangae, -e *ADda*). SOL. 10, 7 -os (Delongos *HP*[1]).

? **Dolopea** *civitas.* HYG. fab. 173[b] p. 29, 6 *inter civitates, quae auxilium miserunt Oeneo*, -a (Dolopia *Bunte*, Alope *Schmidt*). *fort.* Dolopeia.

Dolopēis, -idis *urbs Dolopum, gr.* Δολοπηίς. HYG. fab. 14 p. 45, 12 iuxta lacum Xynium -em urbem inhabitabat *Eurydamas.*

Dolopēius, -a, -um *gr.* Δολοπήιος. VAL. FL. 2, 9 -a busta. *cf. supra l. 71.*

Dolopes (*sing.* Dolops *v. p. 210, 4*) *populus Thessaliae, gr.* Δόλοπες (*v. Miller, PW. V 1289*). *acc.* -as: LIV. 38, 10, 3. 42, 41, 13 STAT. Ach. 2, 103 SERV. Aen. 2, 7. *acc.* -es *non legitur.* CIC. Pis. 91. 96. rep. 2, 8 extra Peloponnesum ... -es ... absunt a mari. NEP. Cim. 2, 5 quam (*Scyrum insulam*) eo tempore (*a. 476*) -es incolebant (*cf.* STAT. Ach. 1, 777. SERV. Aen. 2, 7 -es Pyrrhi *socii*, qui eum de Scyro secuti sunt *ad Troiam.* SERV. auct. Aen. 2, 7). VERG. Aen. 2, 7. 29. 415. 785. OV. met. 12, 364 -um rector ... Amyntor. LIV. 33, 34, 6. 38, 3, 5. 38, 10, 3. 41, 22, 4. 41, 24, 8. 42, 40, 7. 42, 41, 13. LVCAN. 6, 384 Aeolidae -esque ... coloni. PLIN. nat. 4, 6 Aetolorum populi: ... -es. SIL. 15, 314 aspera ... -um vis. SERV. Aen. 2, 7 CLAVD. DON. Aen. 2, 787 p. 255, 26 GLOSS. IV 230, 20. 508, 16. *sing.*: SEN. Herc. O. 125 gelidus -s hac ducet pecudes.

Dolophion *v. l. 10.*

Dolopia *regio Thessaliae, cuius Dolopes incolae, gr.* Δολοπία (*v. Philippson, PW. V 1290*). LIV. 32, 13, 14. 36, 33, 7. 36, 34, 9. 37, 49, 6. 38, 5, 10. 38, 8, 2. 39, 26, 1 Menelaidem in -a. 41, 23, 13. 42, 13, 8.

Dolopiōn *nom. vir. gr.*, Δολοπίων. HYG. fab. 102 p. 94, 24 *Philocteten* pastor regis Actoris nomine ⟨I⟩phimachus -is (Dolophionis *F*) filius nutrivit.

1. Dolops *v. supra l. 4.*

2. Dolops *nom. vir. gr.*, Δόλοψ. HYG. fab. geneal. p. 11, 17 ex Saturno et Philyra Chiron, -s.

Dolor *personatus v.* dolor. **Dolorestes** *v.* Dulorestes.

vicus **Dolucēnsis** *fort. comp. c. Iove Dolicheno.* CORP. XIII 3563 (*in Belgica*) deo Iovi vicus -(is). *cf. Ihm, PW. V 1292.*

Dolucius *cogn. vir., cf. c.* Dolutius. CORP. VI 31140 B 3 (*a. 132*) M. Vlp(ius) Dolúcius *veteranus.*

1. Dolus *personatus v.* dolus.

2. Dolus *cogn. vir.* CORP. VI 7921 (*in columbario*) C. Nonius C. Noni Chresti l. -us.

3. Dolus *nom. loc. gall.* (*cf. Gröhler, Franz. Ortsnamen I 319*). **1** *vicus civitatis Turonum, hodie* Dolus: GREG. TVR. Franc. 10, 31 p. 444, 20 *Eustochium episcopum* (*a. 509—526*) ferunt instituisse ecclesias per vicos ... -us. *v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1302, 19; Ihm, PW. V 1292, 14.* **2** *vicus Biturigum, hodie* Déols: MARTYROL. Hier. Kal. Nov. *Bern.* in Gallia territurio Beturico noncupante -os vico. *cf. infra l. 34 et v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1302, 9; Ihm, PW. V 1292, 8.* **3** *monasterium Galliae Lugdunensis, hodie* Dol-de-Bretagne: MARTYROL. Hier. 5 Kal. Aug. -o monasterio dep(ositio) s(an)c(t)i Samson abb(atis); *ita Wiss., deest Eptern.*, in Brittan(nia) s(an)c(t)i Samson conf(essoris) *Bern. v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1302, 23 sqq.* *adi.* **Dolēnsis** *vicus ad* Dolus *2*: GREG. TVR. Franc. 2, 18 (*a. 468*) Brittani de Bituricas a Gothis expulsi sunt multis apud -im (-em, Tholensem, Dolorensem *var. lect.*) vicum peremptis. glor. conf. 90 in -e (-i *var. lect.*) ... Biturigi terminum vico.

Dolutius *nom. gent.; cf. c.* Dolucius, Dolanius (*v. W. Schulze, Eigennamen p. 355 et cf. Zimmermann, Archiv 13 [1904] 131*). CORP. VI 15921 M. -o Crescenti. 32638 a 23 (*saec. II ex.*) M. -us M. f. Pub(lilia) Iustus Feren(tino) *praetorianus.* X 728 (*Surrenti*) M. -o Iusto -us October patrono. *pro cogn.*: CORP. XIV 2888 (*Praeneste, periit*) C. Valerio C. fil. Menenia -o Marciano (*idem*: 2919 [*item, periit*] C. Valerio -o Marciano).

Dolychēnus *v.* Dolichenus.

Domana *opp. Armeniae, hodie* Köse (*v. Miller, Itinerar. Rom. p. 682; cf. Ruge, PW. V 1294*). ITIN. Anton. Aug. p. 217, 3 *inter Trapezunta et Satalam* -a (Pomana, Pomona *var. lect.*). NOT. dign. or. 38, 4. 12 sub dispositione ... ducis Armeniae: ... -a. RAVENN. p. 74, 15 non longe a civitate Stranguriana est civitas, quae dicitur ... -a. TAB. Peut. 10, 5.

? **Domaredo** *nom. fort. celt.* INSCR. christ. Leblant Nouv. Rec. 259.

? **Domarius** *nom. vir.* CONC. Tol. a. 633 Mansi 10, 643[B] -us archidiaconus. *idem*: 10, 672[B] -us presbyter Arcavicensis ecclesiae. *fort. leg.* Domatius.

Domata *opp. Arabiae mediterraneae.* PLIN. nat. 6, 157 (Domatha *cod. E*[2]). *cf.* Dumatha *et Tkač, PW. V 1790 s.* Dumatha.

Domatius, -a *nom. gent.* CORP. VI 1813 P. -o Grato ⟨D⟩omatius ⟨S⟩everus et ⟨D⟩omatius ⟨S⟩abinus ... ⟨p⟩atri. 7574 (= CARM. epigr. 1490) -us Tíras. 7843 (*in columbario*) ⟨D⟩omatia. 16909. 16910. 16911. 16912. 18176 (*periit*). 18801. 21766 Hilara -a. 25446 (25456). XV 2432 (*in dolio*) C. -i Trophimi. 8183 (*in signaculo aeneo*) C. -(i) Ampliat(i). XIV 2116 (*Lanuvii*) C. Doma⟨tius ...⟩ aed(ilis) municipi. 2117 (*ibid.*) C. -us C. f. Rufus pr(aetor). IX 1713 (*Beneventi, periit*) -a (mul.) l. Fausta -us (mul.) l. Pylax -a (mul.) l. Talia *ibid. horum patrona* -a Talia. X 778 (*Stabiis, periit*). 5121 (*Atinae*) -a C. f. III 4251 (*in Pannonia sup.*) *ter.* *adde*: CORP. VI 2168 Cn. Iulí Cn. fil. -i Prisci ex equo public(o); *fort.* Domatus. *cf. etiam supra l. 55.*

Domator *cogn., fort. orig. illyr.* (*cf. W. Schulze, Eigennamen p. 33*). CORP. V 449 (*Piquenti, periit*) Ovia Laevíca -is f(ilia). *huc fort. referas*: CORP. IV 5380, 5 Domato⟨ri⟩ pisciculum. 5380, 17 vinum -i. *cf. etiam* PANEG. in Mess. 116.

? **Domātus** *cogn. v.* Domatius *l. 68.*

Domav⟨ia⟩ *sive* **Domav⟨ium⟩** *loc. Dalmatiae, hodie* Gradina (*v. Patsch, PW. V 1294*). *in titulis in Dalmatia repertis*: CORP. III 8292 mag(istro) Dom(av ...). *adi.* **Domaviānus**, -a, -um: CORP. III 12732 muni⟨cipio Do⟩maviano. *notatur*: CORP. III 8360 (*a. 222—235*) ordo mun(icipii) Domav. 8359 (*a. 222—235*) ordo mun. Dom. *item*: 12733 (= 8363) r(es) p(ublica) Dom. 8297 dec(urio) mun. D(omaviani). *item*: III 12728 ordo dec(urionum) col(oniae) m(etalli?) D(omaviani) (12729 [*a. 251—253*]).

? **Domazames** *inter gentes Trogodytarum.* PLIN. nat. 6, 176 *trad.*: -zames *RdT*, -zaines *DFa*, -zenes *E*[2]*p*.

Domegisilus *v.* Domigisilus.

[Wulf]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

?**Domeius** *nom. vir.* Corp. XIII 6460 (*in Germania sup.*) -us Tu. filius *sive* Dome⟨. . .⟩ Iustus filius; *an leg.* Dometius?

Domene *cogn. mul.* Corp. XII 490 (*Massiliae*) Vlpia -e; *fort. i. q.* Domina.

Domenecus, Domenicus *v.* Dominicus.

Δομεντζίολος *pro* Comentiolus. Zonar. 14, 14 p. 80[A]. *cf. etiam* Δομνεντίολος.

Domeros *loc. Macedoniae inter Philippos et Amphipolim.* Itin. Burdig. p. 604, 3 mutatio -os. *cf. Philippson, PW. V 1249 sq.*

Domesticus, -a *nom. et cogn. vir. et mul., cf.* domesticus. *notatur* Dome.: *infra l. 17.* Domes.: *infra l. 18.* Domesti.: *infra l. 22. gr.* Δομεστικός: Inscr. graec. XIV 2005 (*Romae*). 604 (*in insula Gaulo*) *et infra l. 37 sqq.* Δομεστιχός *infra l. 25 sqq.* **1** *nomen plerumque serv. et lib.*: Corp. VI 16913 (= Carm. epigr. 1185). 16914. 22739 (*periit*). 23210/11 (*periit*). 23756. XV 4185 δ (*in amphora, a. 149*) Dome⟨. . .⟩. 4186 (*item*) -(i) Primus *ser.* 4737. 4749. 4750 (*item in amphoris*). 5641 (*in vasculo Arret.*) Dome. (XII 5686, 315 *in vasculo*). XI 6700, 724 (*item*) Domes. (XIII 10002, 215 [*in amphora*]. 10017, 326 [*in vasculo*]). V 3392 (*Veronae*). XII 3043 (*Nemausi*). 5686, 1 (*in vasculo*). XIII 42 (*in Aquitania*) Ilumber⟨. . .⟩ Domesti⟨cus?⟩ Serani ⟨lib.⟩. 97 (*ibid., periit*). 4431 (*in Mediomatricis*). 6310 (*in Germania sup.*). 10010, 803 (*in vasculo Gall.*) Domesti(cus). III 5266 (*Celeiae*). 6019, 4 (*in anulo aureo*). 6499 (*in Norico*) -us . . . Ser. Cassio p(atri?). 11699 III 120 (*item*). 12289 (*in Euboea insula*) -o Aug(usti) ⟨ser(vo) E⟩pa⟨g⟩athiano. Inscr. graec. III 1133, 76 (*a. 170—172*) Δομεστιχὸς Νικίου Βερ(νικίδης) (1230. 1257, 5. VII 2443, 2 [*in Boeotia*]. XII 2, 89, 12 [*Mytilenis*] ⟨Δομε⟩στιχός. XII 3, 1646 [= 1006; *Therae, in lucerna*]. Inscr. numm. Imhoof-Blumer, Kleinas. Münzen p. 160 [*in Caria, aet. Gallieni*] ἐπὶ ἄρχ(οντος) -οῦ). Inscr. graec. VII 2126 (*in Boeotia*) Δομεσ⟨τιχοῦ⟩. Corp. II 847 (*in Lusitania*). 4970, 166 (*Tarracone, in vasculo*). VIII 16068 (*in provinc. procos.*). **2** *cogn.*: Cic. ad Q. fr. 3, 6 (8), 5 Serrani -i (*ita Σ et plerique Δ cum marg. Crat.*, do mestitii *M m'*) filii funus. *in titulis*: Corp. VI 3311. 9271. 11783. 14708. 16915 (*periit*) ⟨. . .⟩ -a. 21112. 23588 (*periit*). 25531. 29357. 29376. 29472. 31150 c 19 (*a. 142*) Aelius -us *vet. ex numero equitum sing.* Inscr. graec. Rom. Cagnat I 146, 6 (= Inscr. graec. XIV 1055; *Romae, a. 143*) Μ. Οὔλπιος Δομεστικὸς ὁ ἀρχιερεὺς τοῦ σύνπαντος ξυστοῦ καὶ ἐπὶ βαλανείων Σεβαστοῦ (146, 23. *idem*: 149 a 7. b 10 [= Inscr. graec. XIV 1054; *Romae, a. 134*]. 150 [= Inscr. graec. XIV 1109; *Romae*]. 151, 5 [= Inscr. graec. XIV 1110; *Romae*] Μάρ(κου) Οὐλ(πίου) -οῦ Ἐφεσίου παγκρατιαστοῦ περιοδονείκου κτλ. Inscr. graec. V 1, 669, 1 [*in Laconia*] Μ. Οὔλπιος -ὸς Ἐφέσιος Ἀντινοεὺς καὶ Ἀθηναῖος κτλ.). *huius filius*: Inscr. graec. Rom. Cagnat I 151 (= Inscr. graec. XIV 1110; *Romae*) Μᾶρ(κον) Οὔλπιον Φίρμον -ὸν ἀρχιερέα τοῦ σύνπαντος ξυστοῦ διὰ βίου ξυστάρχην καὶ ἐπὶ βαλανείων Σεβαστῶν κτλ. (Inscr. graec. XIV 1052 [*Romae, a. 154; periit*] Μ. Οὔλπιος Φίρμος -ὸς ⟨περιο⟩δονε⟨ί⟩κης κτλ.) Corp. XIV 251 v 4 (*Ostiae, a. 192*) T. Petronius -us. 2780 (*Labicis*) Ti. Claudio Oniri Aug. l(iberti) l(iberto) -ó. 4195 (= Carm. epigr. 875; *in Nemore Dianae*). V 5160 (*Bergomi*) Musienae Q. l. -a(e). 5701 (= Carm. epigr. 103 A; *in agro Mediolaniensi*) *bis.* 5923 (*Mediolanii*). 7937 (*Cemeneli, periit*). XII 428 (*Massiliae*). 524 (*in Gallia Narbonensi, periit*). 5389 (*Tolosae*). XIII 4386 (*in Mediomatricis*). III 2213 (*Salonae*) Aurelius Domest⟨icus⟩. 4502 (*Carnunti*). 5319 (*in Norico*). 5359 (*item*) ⟨. . .⟩ Domest⟨icus⟩. 7693 (*in Dacia*). II 4305 (*Tarracone*). 6165 (*in Tarraconensi*). VIII 9368 (*Caesareae*) Marius -us praef. ⟨alae⟩. *adde*: Corp. XIII 424 (*in Aquitania*) Tib. Claudius Sotericus pro -o filio suo.

Domet- *v.* Domit-.

?**Dometullus** *nom. vir.* Corp. XIII 10010, 805 (*in vasculo Gall.*) -i; *lectio parum certa.*

Domicilium *nom. fundi.* Papyr. Marini 115 I 13—14 p. 175 (*a. 540*). 115 I 15 p. 176 fundi -i cum aedificio. 115 II 1 *sqq.* p. 176 *passim.* 115 II 7 p. 176 ex fund(o), cui vocabulum est Domicilius.

?**Domicus** *nom. vir.* Martyrol. Hier. 4 Kal. Ian. -i (*ita Cambr. et codd. praeter Eptern.* Domiti).

? **Domidice** *fort. nom. mul.* Corp. V suppl. ital. 818 (*Comi, latet*) -es.

Domidūca *dea, cf.* Domiducus (*v. Aust, PW. V 1301; Wissowa, Rel. u. Kult.*[2] *p. 181*). Tert. nat. 2, 11 -am et habent *Romani* et deam Mentem. *nom. Iunonis*: Avg. civ. 7, 3 Iterduca est *Iuno* et -a. Mart. Cap. 2, 149 Iterducam et -am Vnxiam Cinxiam *Iunonem* . . . puellae debent in nuptias convocare *eqs.*

Domidūcus *deus, cf.* Domiduca. Avg. civ. 6, 9 (*ex Varrone*) domum est ducenda quae nubit: adhibetur et deus -us.

Domigisilus (-gisel-, -gysil-, -gysel-, -ghisil-, -ghysel-, -chisilet Dome- *var. lect.*) *nom. vir germ.* Greg. Tvr. Franc. 6, 18 p. 260, 17 (*a. 582*) legati Chilperici regis, id est Ansoaldus et -us. 6, 45 p. 285, 18 (*a. 584*). *fort. idem*: 8, 17 p. 337, 20 (*a. 585*) a civibus *Andecavorum* et praesertim a -o. 8, 42 p. 354, 8 (*a. 585*).

Domilaus *v.* Domnilaus *p. 228, 38.*

?**Domillus** *nom. serv. seu cogn. vir.* Corp. XV 4745 (*in amphora*) C. Non(i) -i. *lectio parum certa.*

Domin-. *hic posui ea quoque nomina latina, quae saepius vel omnino non nisi forma syncopata* Domn- *traduntur.*

Dom(i)na *v.* Dom(i)nus.

Dominanda *nom. mul.; cf. c.* dominandus, -a, -um. Martyrol. Hier. pr. Kal. Ian. (*Romae*) -a.

1. Dominātor *nom. vir., cf. c.* dominator. Cod. Theod. 1, 12, 6 (Cod. Iust. 12, 55, 2; *a. 398*) -i vicario Africae. *idem*: 16, 5, 35 (= Cod. Iust. 1, 5, 4; *a. 399*). Ennod. epist. 4, 23 tit. Ennodius -i.

2. Dominātor *nom. equorum, cf. c.* 1. Dominator. Corp. VIII 22917 (*in prov. Byzacena, in pavimento operis musivi*) -r. Tab. devot. Audollent 241, 11 (= Inscr. graec. Rom. Cagnat I 944; *Carthagini*) τῶν Μεσσαλ⟨ῶν⟩ Δομινάτορα. *idem nominatur acc.* Δομινᾶτον 241, 23. 31.

Dominātus *nom. equi v.* 2. Dominator *l. 10.*

Domincus *v.* Dom(i)nicus *p. 212, 72.*

Domnellus *nom. vir., cf. c.* Domnulus. Greg. M. epist. 9, 173 tit. (*a. 599*) -o erogatori *Ravennati, ut videtur.* 9, 240 tit. (*a. 599*).

Δομνεντία *nom. mul. fort. orig. celt., cf. c.* Δομνεντίολος. Zonar. 14, 14 p. 80[D] τὴν θυγατέρα δὲ ὁ Φωκᾶς -αν Πρίσκῳ τῷ στρατηλάτῃ συνέζευξε.

Δομνεντίολος *nom. vir., cf. c.* Δομνεντία. Procop. Goth. 3, 39, 2 (*a. 549/50*) -ος ὁ Βούζου ἀδελφιδοῦς, ὅσπερ τῶν τῇδε (*in Sicilia*) Ῥωμαίων ἦρχε. Pers. 2, 24, 15 (*a. 541*). *cf.* Δομεντζίολος *p. 211, 6.*

Dom(i)nia, Dom(i)nica *v.* Dom(i)nius, Dom(i)nicus.

Dom(i)nicellus, -a *nom. vir. et mul., cf. c.* Dom(i)nicus. Martyrol. Hier. 3 Id. Nov. (*Ravennae*) Domnicellae (Domnicaellae, Domne caellae *var. lect.*). Corp. VIII 11898 (*in prov. Byzacena; christ.*) Dominicellus.

Domnicius *nom. vir., cf. c.* Dom(i)nicus. Sidon. epist. 4, 20 tit. -o (*ita C,* Domnitio *ed.,* Dompnitio *F*). 5, 17, 6 frater meus -us (Domnitius *C,* Domitius *F*), homo gratiae summae, summi leporis.

Domnicōsus *nom. vir., cf. c.* Domnicus. Not. episc. Num. 89 (*a. 484*) -us Tigisitanus episcopus.

Dom(i)nicus, -a *nom. et cogn. vir. et mul. christ., cf. c.* dominicus. *legitur* Domenecus: Corp. XIII 2412 (*Lugduni*). ⟨Do⟩minucus: Corp. VIII 13623 (*Carthagini*). Dominc- *v. l. 72. inter* Dominic- *et* Domnic- *interdum variant codd.*; Domnic- (*ita plerumque gr.*) *v. l. 39. 41. 44 52. 66—70. 77—84. p. 213, 1. 7. in titulis*: Domnica: *p. 213, 3. 4. 6. 10.* Δόμνεκα *v. p. 213, 1. gr. saepe respondet* Κυριακός (*v. infra l. 56 sqq.*). **1** *nomen*: Epist. pontif. (Symm. 1) Thiel p. 644 (*a. 499*) *presbyter.* p. 653 (*a. 499*) -us presbyter tituli Priscae (*idem*: Conc. Rom. a. 502 p. 413, 45 *ubi* Domenicus, Domnicus, Domicus *var. lect.*). Avell. p. 474, 1 (*a. 495*) *presbyter.* Not. episc. Num. 47 (*a. 484*) Domnicus Caesariensis *episc.* Greg. Tvr. Franc. 6, 6 p. 252, 10 homo quidam -us — sic enim erat viro nomen — a nativitate caecus. Cod. Iust. 10, 3, 7 αὐτοκράτωρ Ζήνων τῷ Δομινίκῳ (Δομνήνῳ *al.*). Novell. Iust. 6 epil. 2 (*a. 535*) Δομνίκῳ τῷ ἐνδοξοτάτῳ ἐπάρχῳ τῶν παρὰ Ἰλλυριοῖς ἱερῶν praetoriων (*at idem* Dominicus: 8 p. 89 tit. -o gloriosissimo praefecto apud Illyricum praetoriorum. 8 p. 91 fin. 33 tit. [*a. 535*]. app. 1 tit. [*a. 540*] -o praefecto). Greg. M. epist. 1, 13 tit. (*a. 590*) -o episcopo Centumcellensi (5, 57[a] p. 366, 4 [*a. 595*]. Conc. Rom. a. 601 Mansi 10, 488[C]). 1, 42 p. 66, 21 (*a. 591*) -o secretario. 2, 16 (*a. 592*) -um presbyterum *Atellae.* 2, 52 tit. (*a. 592*) -o episcopo Carthaginensi (*idem*: 5, 3 tit. 6, 19 tit. 6, 60 tit. 7, 32 tit. 8, 31 tit. 10, 17. 20 tit. [Domnico, Domico *var. lect.*]. 12, 1 tit. [*a. 601*]). 5, 57[a] p. 366, 10 (*a. 595*) -us episcopus *Vtricolanus* (Conc. Rom. a. 601 Mansi 10, 488[B]). 6, 28 (*a. 596*) *clericus.* 7, 21 (*a. 597*). Conc. Carth. a. 411 Mansi 4, 104[B] *episc. Bullae Regiae* (4, 119[A]). Conc. Const. a. 536 Mansi 8, 908[D] monasterii sancti -i martyris (*gr.* Κυριακοῦ, *item*: 8, 985[E]. 988[C]). 8, 909[D] -us (Κυριακός) presbyter et archimandrita monasterii Syriorum (8, 988[C]). 8, 912[A] -us (Κυριακός) presbyter et prior (8, 992[D]. 1017[D]). 8, 973[B] -us (Κυριακός) episcopus Theopolitanus. 8, 973[D] -us (Κυριακός) episcopus Sophenensis *Armeniae* (8, 1148[D]). 8, 984[E] -us (Κυριακός) *episcopus Epiphaniae.* 8, 988[B] -us (Κυριακός) . . . presbyter et prior. 8, 1048[C] -us (Κυριακός) episcopus Tyanaeus *Cappadociae.* 8, 1049[A] -us (Κυριακός) episcopus Novae Caesareae *Bithyniae.* Conc. Hier. a. 536 Mansi 8, 1173[C] -us (Κυριακός) episcopus Diocaesariensis. Conc. Tolet. a. 589 Mansi 9, 1001[D] *episc. Iriensis.* Liban. or. 1, 175 p. 241, 22 F. Δομνῖκος *homo nobilis Antiochiae.* Procop. Vand. 2, 16, 2 (*a. 536*) Σύμμαχος . . . καὶ Δόμνικος ἄνδρες ἐκ βουλῆς . . . -ος δὲ τῷ πεζῷ στρατῷ ἐπιστατήσων (2, 17, 4. 2, 19, 1. Goth. 2, 29, 1 [*a. 539/40*] *ubi* Δομνῖκος *cod. L.* 2, 29, 7). Papyr. Marini 115 I 13 *sqq.* p. 175 (*a. 540*). 115 II 2 *sqq.* p. 176 Domnicus. *in titulis*: Corp. X 7149 (*Syracusis, latet*) -i Macedonis. XI 322 (*Ravennae*) -us pr(es)b(yter). V 1586 (*Aquileiae, periit*) -us notarius. VII 1336, 426 (*in patellis*) Dominci. Dominici. Carm. epigr. 798 (*Cordubae*). *dub.*: Corp. VIII 13622 (*Carthagine*). 13624 (*ibid.*). Dom(i)nica: **a** -a *uxor Valentis imperatoris* (*v. Seeck, PW. V 1521*): Cassiod. hist. 9, 1. Iord. Rom. 314 -a Augusta Valentis uxor. Chron. pasch. chron. I p. 240, 364, 3 *Valens* ἔσχεν γυναῖκα Δομνίκην. Niceph. chron. synt. p. 104, 16 Δομνῖκα (Δομνίκα *O,* Δομνήκα *R*) Οὐάλεντος. Socr. hist. eccl. 4, 26. 5, 1 ἡ τοῦ βασιλέως γυνὴ Δομνίκα. Sozom. 7, 1 Δομνίκης τῆς Οὐάλεντος γαμετῆς. **b** *aliae*: Ennod. epist. 6, 18 tit. (dñice, Domnicae *var. lect. eadem*: 6, 35 tit. [Domniane *var. lect.*]). Greg. M. epist. 1, 6 (*a. 590*) domnam -am *Constantinopolitanam* (Domnicam *r 1. eadem*: 3, 63 [Domnicae *r1*]. 7, 27 *bis* Domnicam *ed.,* Dominicam *r1*). 7, 34 (*a. 597*) Domnicae uxori Iohannis *praefecti urbis.* Papyr. Marini 114, 22 *sqq.*

[*Wulff*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

p. 173sq. (*a. 539—546*) Domnica (114, 94 p. 174 Δόμνικα). *in titulis*: CORP. XI 317 (*Ravennae, a. 569, periit*) -a r(eligiosa) ⟨f(emina)⟩. V 6253 (= CARM. epigr. 1413; *Mediolanii, periit*) Domnica ... coniunx Osii. III 9576 (*Salonae*) infantis ⟨Do⟩mnicae ..., quae a Sirmio Salonas adducta est. INSCR. christ. Mai nov. coll. V p. 460, 1 (*Romae*) Domnicae. Muratori 1859, 1 (*apud Romam*) Dominices.
2 *cogn.*: AVELL. p. 356, 19 (*a. 540*) Flavius Domnicus v(ir) c(larissimus) comes domesticorum ex consule ac patricius (*idem solo cognomine nominatur* p. 348, 4 [Dominico *V*]. p. 353, 30. 354, 11. 356, 18). CORP. III 4220 (*in Pannonia sup.*) Aur(elia) Domnica.

Domnilla *nom. mul., cf. c.* Domnulus. INSCR. Rev. Phil. 36 (1912) 30 p. 65 *M. Αἴλιος Ὀκ⟨τ⟩άουιος ... γυναικὶ -η.*

Domninus, -a *nom. et cogn vir. et mul., cf.* Dom(i)nus. *gr.* Δομνειν-: INSCR. graec. XIV 2294 (*Mediolanii*) *et infra l. 73. 76. p. 214, 1.* Δωμν⟨ῖνε⟩: INSCR. Princeton exped. Syr. III B 1033 p. 101. Dominin- *non legitur.* A *nomen*: 1 -us *sive* Domnio *Larissaeus, iuris consultus aequalis Libanii*: LIBAN. epist. *passim, v. Seeck, PW. V 1521, 32.* 2 -us *Syrus mathematicus saec. V, v. Hultsch, PW. V 1521, 62.* 3 -us *iuris consultus saec. V, v. Jörs, PW. V 1526.*
4 *pater imp. Maioriani*: FRG. hist. gr. IV p. 615 (Ioh. Antioch. 201, 6) Μαιοριανόν (Μαξιμιανόν *cod. errore*) ..., ὃς ἦν ... πατρὸς -ου, Αἰγυπτίου πραγματευτοῦ, εὐημερήσαντος δὲ κατὰ τὴν Ἰταλίαν καὶ τῷ Ἀετίῳ τὴν τοῦ δομεστίκου διακονούμενος χρείαν. *de vita eius fusius non indicato nomine* SIDON. carm. 5, 107 *sqq.*
5 *episcopi*: CONC. Aquil. a. 381 Ambr. epist. 8 p. 786 *Aquileiensis.* 8 p. 805 *Gratianopolitanus* AVELL. p. 234, 16 (*a. 553*) -us Antiochiae Syriae (*episc. a. 545—559; idem*: VICT. TONN. chron. II p. 202, 548, 2 [Dominus, Domnus, Donatus *var. lect.*] p. 203, 553, 1 [Dominus, Doninus *var. lect.*]. p. 204, 555, 3 [Donato *var. lect.*]. CONC. Const. a. 550 Mansi 9, 173^{B} -o [Domo *al.*]... patriarcha Theopolitanae Magnae civitatis. 9, 190^{D}. 191^{D}. *idem* D o m n u s *traditur, v. p. 215, 16*). IOH. BICL. chron. II p. 213, 572, 4 -us (Dominius, Dominus, Domnus *var. lect.*) Helenensis ecclesiae episcopus. NOT. episc. Num. 76 (*a. 484*) *Moxoritanus.* Byz. 34 (*a. 484*) *Tarazensis.* CARM. cod. Petav. 8 (= INSCR. christ. Leblant 405 [*Viennae, ca. a. 534*]) *epitaphium -i episcopi Viennensis.* MAR. MERC. Nest. Eph. synod. p. 867^{B} *Opuntensis* (*idem*: p. 893^{B}. CONC. Ephes. a. 431 Mansi 4, 1126^{A} Domno *trad.*, -o *al.* 4, 1214^{C} Domno *trad.*, -o *al.* 4, 1364^{E}. 5, 530^{A}. 613^{A} *ubi civitatis Opulentis.* CONC. Chalc. a. 451 Mansi 6, 872^{C} -o, Domno *al.*). MAR. MERC. Nest. Eph. synod. p. 893^{B} *Cotiaensis* (CONC. Ephes. a 431 Mansi 4, 1223^{C}. 1364^{D}. 5, 612^{C}). CONC. Ephes. a. 431 Mansi 5, 587^{B} *ecclesiae Scoporum.* a. 449 Mansi 6, 610^{C} *Plataeensis* (6, 931^{C} CONC. Chalc. a. 451 Mansi 6, 575^{B}. 947^{D}. 1087^{A}. 7, 154^{D}). CONC. Chalc. a. 451 Mansi 7, 587^{B} *Varenus.* CONC. Tolet. a. 638 Mansi 10, 672^{A} *Aesonensis.* MARTYROL. Hier. 3 Id. Apr. (*ita Bern., Eptern.*, 4 id. Apr. *Wiss., deest Cambr.*) *in Mauretania.* 6 *alii*: COD. Iust. 5, 31, 4 (*a 215*) -o. 3, 32, 3 (*a. 222*) -ae. COD. Theod. 6, 30, 19 (*a. 408*) -um. NOVELL. Anth. 3, 2 (*a. 468*) -ae et Fortunati illustrium personarum. LEPOR. p. 1230^{B}. EPIST. pontif. (Fel. II 13) Thiel p 260 (= CONC. Rom. a. 487 Mansi 7, 1172^{C}) -o *presbytero.* AVELL. p 474, 18 (*a. 495*) -o *presbytero* (*idem*: CONC. Rom. a. 499 p. 401, 40. 412, 29 -us [Dominus, Domnus, Domenicus, Dominicus *var. lect.*] presbyter tituli Crescentianae). PASS. Claud. Ast. 4 (*a. 285*) -a *martyr facta in Lycia.* EVSEB. mart. Palaest. 7, 4 (*a. 303*) -ος. IOH. CHRYSOST. hom. Migne gr. 49, 629 tit. (*ca. a. 306*) εἰς τὰς ἁγίας μάρτυρας Βερνίκην καὶ Προσδόκην ... καὶ -αν τὴν μητέρα. ZOSIM. 4, 42, 3 (*a. 387*) -ον ... Σύρον μὲν ὄντα τὸ γένος ἐκ δὲ τοῦ βελτίονος αὐτῷ (*Valentiniano*) γνώριμον ὄντα. MARTYROL. Hier. 3 Kal. Apr. in T(h)essalonica civitate -i (Domni *Cambr.*). 18 Kal. Mai. *Interamnae* -ae virginis (Dominae *Eptern.*). 6 Id. Iul. *Antiochiae* -ae *Eptern. Wiss.*, -i *Bern.* 11 Kal. Sept. *in Cilicia* -ae (*deest Eptern. Wiss. Cambr.*). pr. Non. Nov. *Nicaeae* -i. Non. Nov. *Caesareae Cappadociae* -i. 8 Id. Nov. *in Africa* -i. 7 *in titulis et papyris*: CORP. VI 9920 IV 19 (*a. 403—408*) ped(aturae) -i. XI 6715, 3 (*in anulo*) -us. INSCR. christ. Rossi I 434 p. 966 (*saec. VI in.*) -⟨us⟩. II 163 p. 443 -a. INSCR. Nuovo Bull. di archeol. crist. 1912 p. 183 (*prope Romam*) -us. TAB. devot. Audollent 159 a 9 (*Romae, saec. V in.*) -ον ὃν καὶ ⟨Θ⟩ώρακα τὸν υἱὸν ⟨Φ⟩ορτούνας (159 a 62. 160, 35 *ad* 46. 161, 16. 162, 21. 28. 163, 22. 33. 69. 74. 164, 6. 25). 159 b 4 (*item*) -ον ⟨ὃν καὶ⟩ Στρωμῶσον ἅμα τὸν υἱὸν Βικεντίας. 159 b *ad* 34 -ος ὁ καὶ Ζύζυφος υἱὸς Β⟨ι⟩κεντίας (168 a 17. 168 b 3. 169, 29 τὸν υἱὸν Δηκεντίας. *item* 169, 46). CORP. XV 8185 (*in signaculo*) -ae. INSCR. graec. XIV 101 (*Syracusis*) -α. CORP. XI 4344 a (*Interamnae Nahartium, periit*) -a. INSCR. Schr d. Balkankomm. Ant. Abt. 4 (1906) 346 Δομνεῖνον υἱὸν Ἡρακλείδου Τυραννόν. *seq.* Αὐρήλιος Ἡρακλείδης πατήρ. PAPYR. Florent. I 71, 566 (*Hermupoli, saec. IV post.*) -ος ἀπὸ λογιστῶν. Oxyrh. I 43 III 29 (*a. 295*). 43 III 31 τῶν ὑπὸ Δομνεῖνον πρεπόσιτον. Cairo catal. II 67185^{v} B 13 Πα⟨ῦ⟩λο⟨ν⟩ -ο(υ) καγκελλάρ(ιον). B *cogn.*: CORP. VI 10272 Aureliarum Callistes Philumenes et -ae. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 382 (= INSCR. graec. XIV 924; *in portu*) M. Αὐρ(ήλιος) Δομνῖ⟨νος ...⟩ βουλευτής. CORP. X 3452 (*Miseni*) Salvia -a lib. INSCR. graec. XIV 242 (*in Sicilia*) Ἀττιλία Δομ⟨νῖν⟩α. CORP. III 11045 a (*in Pannonia sup.*) Titius -us august(alis) municipi(i) Brig(etionis). *cf.* 11045 b (*ibid.*) Titi q(uondam) -i sive Passeris ... Titius -u⟨s⟩ pater. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 789 (*in Thracia, aet. Diocl.*) τοῦ διασημοτάτου Δομιτίου Δομνείνου (*idem*: I 790. 791. 792). CORP. II 1836 (*Gadibus*) Iunia ⟨P⟩rima -a. PAPYR. Cairo catal. I †67005^{v} 2 Φλαυΐῳ Μαριανῷ ... (*7 cogn.*) -ῳ Θεοδώρῳ Καλλινίκῳ ... δουκὶ (καὶ) Αὐγο(υ)στα⟨λίῳ⟩ Θηβαίων ⟨χώρας⟩.

Dom(i)nio(n) *nom. et cogn. vir., cf. c.* Domnius, Domnus. Domin- *v. l. 11. 21sqq.* *nom.* -o *v. l. 27sq. 34sq.* *voc.* -on: HIER. epist. 50, 5, 1 praef. Vulg. Esdr. praef. Vulg. par. CORP. VI 1063 III 19. 1064 III 24. *gen.* -es *v. l. 14.* A *nomen*: 1 -o *episcopus Salonitanus*: PRAEF. pasch. 3 (*a. 299*) D o m n i u s (Dominus *O*) et Felix martyres passi sunt Salona. MARTYROL. Hier. 3 Id. Apr. *Salonis Dalmatiae* Dominionis epi(scopi) (*ita Bern. Eptern.*, Domionis *Wiss.*, Domini *Cambr.*). CORP. III 9575 (12870 b add.; *Salonis*) ⟨deposi⟩t(io) Domn⟨ionis epis⟩c(opi) IIII idu⟨s Apriles⟩. 14897 (*in Dalmatia*) Primus episcopus ... nepos -es (*gen.*) martores. 2 -o *vel potius* Domninus *iuris consultus saec. IV v. p. 213, 16.* 3 -o *amicus Hieronymi*: HIER. epist. 47, 3, 1 a Loth temporis nostri -e (Dompnione, Domnine *var. lect.*), viro sanctissimo. 48, 4, 2 sancto patri -i (Dommoni, Domoni *var. lect.*). 50, 1 tit. -em (Domionem, Domnianum *var. lect.*). 50, 5, 1. praef. Vulg. Esdr. praef. Vulg. par. RVFIN. apol. adv. Hier. 2, 9 p. 590^{B} -i beatae memoriae seni. *fort. idem*: PAVL. NOL. epist. 3, 3 p. 15, 15 (Dom*nionem *cod. c.* [i *eras.*], Comnionem *f*). 3, 3 p. 16, 4 -i (Dominioni *var. lect.*). 3, 6 p. 18, 10 -is (Dominionis, Dominonis, Dommonis *var. lect.*). *cf. etiam Seeck, PW. V 1526, 31*). 4 *alii*: MARCELL. chron. II p. 99, 516, 3 (*bis*) -em Serdicensem *sacerdotem.* PALLAD. hist. mon. I 24 p. 307^{D} *monachus.* *in titulis*: CORP. VI 17044 (*periit*) -i. INSCR. christ. Rossi 1514 I suppl. p. 49. CORP. V 5187 (*Bergomi*) hic requiescunt ... -o cum nepotibus suis Eusebia et D o m n o n(e). dep(ositus) D o m n o avus XVI k. Augus(tas) ... -o non. ian(uariis). III 9508 (*Salonis, a. 382*) -is. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 854 (*Olbiae, aet. Septimi Sev.*) Μαρκιανοῦ Δομνιῶνος *filii.* B *cogn.*: CORP. VI 1063 III 19 (*a. 212*) Iuli -on (*voc*) *centurio* (1064 III 24 [*a. 212*]). 2180 (*periit*) Ti. Cl(audio) -i Suciniano archineanisco. 3572 (= X 3537) Aurelio -i militi. 9047 Ti. Cl(audio) Augustor(um) l. et structori -i. 32536 c I 33 P. He⟨lvius⟩ -o Ancy⟨ra⟩. 32871 Vlpio -i. III 7688 IV 15 (*in Dacia*) Aur(elius) -o ex imm(uni). 10611 (*in Pannonia inf.*) Dom(...) -i.

Dom(i)nissimus *nom. vir., cf. c.* Dom(i)nus. PAVL. PETRIC carm. praef. 2 per Dominissimum (Domnissimum, Dominissumum *var. lect.*) meum diaconum.

Dom(i)nius *nom. vir., cf. c.* Dom(i)nus. SVBSCR. syn. Sardic. or. a. 343/4 (Hil. coll. antiar. A IV 3) 30 Dominius episcopus a Polidiane (*ita Feder*, Palladianu, Palladiano *trad.*). *gentilicii loco*: CORP. VI 1057 VII 50 (*a. 210*) ⟨.⟩ Domni(us) Felix *vigil.* V 1585 (*Aquileiae*) Domnius caligarius. *adde*: CORP. XIII 5762 (*in Germania sup.*) Domuio Davinae Mas⟨...⟩ ('*de lectione* domui d⟨i⟩vinae *vix cogitandum*' *Zangemeister*). *v. etiam l. 9.*

Domnitius *v.* Domnicius.

?**Domno** *nom. vir., cf. c.* Domnus, Domnio. CORP. V 5187 (*Bergomi*) *bis de* Domnonibus *duobus* (*v. l. 27 sq*). VIII 4354 (*in Numidia, a. 578—582*) -o. *fort. leg.* Domno(s).

Domnolentus *nom. vir., cf. c.* Domnulus. INSCR. christ. Leblant Nouv. Rec. 272 (*in Aquitania, periit*) -us.

Domnolus *v.* Domnulus.

?**Domnoserus** *nom. serv.* (?). CORP. XV 7911 (= XIV 3455; *in fistula plumbea, periit*) L. -us verna fecit.

Domnulus (Dominulus, Domnolus), -a *nom. et cogn. vir. et mul., cf.* Dom(i)nus. A *nomen*: 1 -us *poeta saec. V (v. Jülicher, PW. V 1526)*: SIDON. epist. 4, 25 tit. -o (Dampnulo *P*, Donnulo *F*). 9, 13, 4 -o (Domnullo *P*, Dominulo *F*). 9, 15, 1 v. 38 Afer vaferque -us (Domnullus *F*). epist. (carm. 14) 6 quaestorio viro -o (Domnolo *TPF*). *fort. idem*: VITA Hil. 11, 14 qui *auctores* suis scriptis merito claruerunt ... -us. *cf. l. 75.* 2 *alii*: AVR. Fronto p. 83 N. nuntii de -a mea (p. 223). ALC. AVIT. epist. 36 p 66, 2 -us (Domnolus *S*) noster. GREG. TVR Franc. 6 capit. 9 de Domnolo Cinomannorum episcopo (*idem*: 6, 9 [*a. 574—584*] Domnolus. *ibid. fusius* 9, 39 p. 394, 8 Domnolus [Domnulus *var. lect.*]. VEN. FORT. carm. 3, 6, 27 -us [Domnulfus *G*]. CONC. Turon. a. 567 p. 136, 3. 138, 25 Domnolus. CONC. Cabil. a. 602 p. 178, 16 Domnolus. CONC. Paris. a. 614 p. 190, 2 ex civitate Vienna Domulus [*ita trad.*] episcopus). GREG. TVR. Franc. 8, 32 (*a. 585*) Domnola filia Victuri Redonensis episcopi, quam Nectarius matrimonio copulaverat (8 capit. 32 de interitu Domnolae. 8, 43 p. 354, 22). PASS. Desid. 4 (*a. 602/3*) subrogatur ei (*Desiderio episc. Viennensi*) pseudosacerdos Domnolus quidem (-dam *Fita*) nomine, servus quidem diaboli (11). CORP. XII 2700 (*in Gallia Narbonensi*) ⟨d⟩iaconus Domnolus, qui ... obiit *a. 496.* B *cogn.*: Flavius Rusticius Helpidius -us *vir clarissimus saec. V*: SVBSCR. Paridis cod. Vatic. Mela cod. Vatic. *fort. idem ac* -us *A 1 poeta, v. Teuffel III^{6} § 468, 1.* *aliae in titulis*: CORP. V 8662 (*Concordiae*) Aur(eliae) -ae. XIII 8391 (*in Germania inf.*) Sperantia -a. VIII 8890 (*in Mauretania Sitif.*) Petronia L. fil. -a.

Dom(i)nus, -a. I *nom. (cogn.) deorum et dearum v. appell. s.* dominus, -a. II *nom. et cogn. vir. et mul. christ., cf. c.* dominus. Domin- *multo rarius quam* Domn-: *in titulis v. p. 215, 53. 58. 59. 60. 75. p. 216, 19. 22. 24. 37. 38; apud Graecos ubique* Δομν-. Domene *v. p. 216, 25.* *declinatio graeca: fem. nom.* -α (*in versu v. p. 215, 54. 62. 72*). *acc.* -αν. *gen.* -ης *praeter* INSCR. graec. Rom.

[*Wulff*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Cagnat I 1185 (*in Aegypto*) -ας. *dat.* -η *praeter* INSCR. graec. Rom. Cagnat IV 925 (*in Phrygia, a. 198—209*) Δ⟨όμν⟩α. *notatur* Dom. *v. p. 216, 17. gen.* Dom(na)e *v. p. 216, 11.* A *nomen*: -us *Iudaeus medicus saec. V* (*v. Wellmann, PW. V 1526, 58*): SVIDAS p. 813 (*s. v. Γέσιος*) τὸν ἑαυτοῦ (*Gesii Petraei*) διδάσκαλον -ον τὸν Ἰουδαῖον. *alii*: HIER. vir. ill. 41 *Serapion episc.* (*a. 190—203*) ad -um quoque, qui persecutionis tempore ad Iudaeos declinaverat, volumen composuit. chron. a. Abr. 2283 *episc. Antiochenus a. 270—272* (*idem*: RVFIN. hist. 7, 30, 17 ZONAR. 12, 25 p. 635^{A}. 12, 30 p. 639^{D}). COD. Theod. 8, 5, 29 (*a. 368*) ad -um cons(ularem) Siciliae. OROS. apol. 6, 1 *vir primarius* -us (Dominus *al.*) ex duce (7, 6 Dominus *var. lect.*). AVELL. p. 300, 11 *episc. Apameae Syriae* -i (Domini *V. idem*: CONC. Chalc. a. 451 Mansi 6, 566^{D}. 929^{A}. 942^{A}. 978^{D}. 1083^{B}). p. 443, 14 -us (Domus *var. lect.*) *episc. Antiochenus saec. V med.* (*idem*: p. 797, 1 EPIST. pontif. [Vigil.] Conc. ed. Schw. IV 2, 87 p. 153, 43 ZONAR. 13, 23 p. 43^{D} PHOT. bibl. p. 249 a 41. *trad. etiam* Domninus *v. p. 213, 31*). AVELL. p. 570, 24 (*a. 517*) presbyter secundae Syriae. p. 571, 20 (*a. 517*) -us archimandrita. CANON. Migne 56, 811^{B} *episc.* Gabalae. PATR. Nic. 1, 114 *episc. Trapezuntis* (2, 110. 3, 111. 4, 104). 1, 160 *episc. Aspendi* (2, 159. 3, 158. 4, 149). 1, 214 -us Metropolitanus *episc.* (2, 214 Pannoniae. 3, 217. CONC. Nic. a. 325 Mansi 2, 696^{D} Stridonensis). VICT. TONN. chron. II p. 184, 444 *episc. Antiochenus a. 442—449* (p. 184, 447 Donato *al. idem*: LIBERAT. 10 -o archiepiscopo. 12. 13 CONC. Ephes. a. 449 Mansi 6, 928^{A}). CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 946^{B} *episc. Cucusi* (1090^{E}. *sed* Domni 6, 571^{E}. 7, 150^{A}). COD. Iust. 2, 3, 24 (*a. 293*) -ae. 3, 36, 18 (*a. 293*) -ae. 4, 16, 6 (*a. 294*) -o. 5, 28, 6 (*a. 294*) -ae. 6, 2, 13 (*a. 293*) -o. 7, 45, 9 (*a. 294*) -o. 7, 72, 7 (*a. 294*) -o. 8, 38, 4 (*a. 293*) -ae. 9, 9, 8 (*a. 224*) -ae. 9, 33, 5 (*a. 293*) Dominae. 10, 52, 4 (*aet. Diocletiani*) -o. 12, 35, 7 (*a. 238—243*) -o veterano. 12, 63, 3 (*aet. Diocletiani*) -ae. NOM. mart. p. 878, 33 -a (*inter martyres Lugdunenses a. 177. eadem*: MARTYROL. Hier. 4 Non. Iun. -ae *Bern.*, Dominae *Eptern., deest Wiss. Cambr. cf. Achelis, Die Martyrologien, ihre Gesch. u. ihr Wert p. 145 sqq.* GREG. TVR. glor. mart. 48 *trad.* Alumna). GREG. M. epist. 8, 23 p. 24, 19 (*a. 598*) Domina (Domna, Dn̄a, Domnina *al.*) abbatissa monasterii sancti Stephani, quod in Agrigentino est territorio constitutum (8, 23 p. 25, 9 Domina *ed.* Domnina, Dominica *var. lect.*). CONC. Nic. a. 325 Mansi 2, 696^{D} -us Bosphorensis *episc.* CONC. Ephes. a. 431 Mansi 4, 1366^{D} -us episcopus Orcistensis (5, 615^{C} MAR. MERC. Nest. Eph. synod. p. 895^{A}). CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 571^{E} -i *episc. Cucusi* (6, 982^{E}. 7, 150^{A}. *trad.* Domini: CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 946^{B}. 1090^{E}). CONC. Const. a. 536 Mansi 8, 920^{C} *episc. Maximianopolitanus* (8, 972^{D}. CONC. Hier. a. 536 Mansi 8, 1173^{D}). 8, 1053^{A} *presbyter.* ACT. mart. ed. Gebhardt p. 169, 17 -ον. p. 170, 2 (*a. 307—323*) -αν. p. 170, 15 -ος *miles, inter XL martyres Sebastiae saec. IV in.* (p. 171, 18. 172, 29. 175, 24). PHOT. bibl. p. 352 b 8 -αν γυναῖκα *Isidori philosophi.* MARTYROL. Hier. 4 Id. Mart. *in Nicomedia* -ae (Donatae *Eptern.*) virginis (*cf. Achelis, Die Martyrologien, ihre Gesch. u. ihr Wert p. 33. 42*). 13 Kal. Apr. -i. 17 Kal. Mai. *Antiochiae* Dominae (*ita Eptern.*, Dioninae *Bern.*, Deoninę *Wiss.*). 18 Kal. Mai. *Interamnae* Dominae (Domninę *Bern.*) virginis. 6 Id. Iul. in civitate Thomis ... -i. 5 Id. Iul. *Romae* -i. pr. Id. Oct. (*Eptern.*) *in Cappadocia* -i. 3 Id. Nov. -i. *in titulis et papyris*: INSCR. Bull. comm. archeol. Rom. 1912 p. 179, 2 (*Romae a. 327*) Domino. INSCR. Notiz. degli scavi 1908 p. 265 (*Romae, hexam.*) -ον ἐμὸν πατέραν -α θυγάτηρ ἀγαπῶσα. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 124 (= INSCR. graec. XIV 1057; *Romae*) -ος *servus.* 349 (= INSCR. graec. XIV 1558; *Romae*) -α. INSCR. graec. XIV 294 (*in Sicilia*) -α. 532 (*ibid.*) Δό⟨μν⟩α. CORP. XI 3266 (*Sutrii*) -i. V 6192 (*Mediolanii, periit*) Dominae sorori ... Aurelius Eusebius (*fort cogn.*). XII 3020 (*in Gallia Narbonensi*) Dominae. XIII 5760 (*in Germania sup.*) Dominae. INSCR. graec. XII 5, 479 (*in insula Oliaro*) -α. INSCR. Kaibel, Epigr. gr. 374 (*Aezanis*) Ἀπελλᾶς καὶ Δόμνα. *deinde in versu*: μήτηρ υἱέι Δόμνα πατήρ τ' ἔστησεν Ἀπελλᾶς. INSCR. graec. Rom. Cagnat III 235 (*in Galatia*) -α. IV 531 (*in Phrygia*) -η. 606, 26 (*ibid.*) -⟨ας⟩. 799 (*ibid. a. 239/40*) -η. INSCR. Papers Amer. School Ath. 3 (1888) p. 98 n. 160 (*in Asia Min.*) -α ἡ καὶ Ῥουφεῖνα Κ⟨λ⟩ύτου θυγάτηρ. INSCR. Rev. Phil. 36 (1912) 38 p. 68 (*Iconii*) -α. 40 p. 70 (*ibid.*) -αν. INSCR. Princeton exped. Syr. III A 653 -αν. B 1028 (*a. 517/8*). *idem*: 1029 (*a. 524*). 1034. PAPYR. Oxyrh. X 1350 (*saec. V—VI*) *bis* Ἄπα -η. CORP. II 6273 (*in Lusitania*) -o. *cogn.*: **1** Iulia -a Aug *Septimii Severi uxor, Caracallae mater, de cuius variis appellationibus v. Iulius, de vita v. Gertrud Herzog, PW. X 926*: OPPIAN. cyn. 1, 4 τὸν (*sc.* Ἀντωνῖνον) μεγάλη μεγάλῳ φιτύσατο -α Σεβήρῳ. *in titulis*: CORP. VI 1048 (*a. 212—217*). X 7502 (*in Sicilia, periit*). XII 4345 (*Narbone a. 196*). XIII 5085 (*in Germania sup.*) ⟨Iuliae⟩ Dominae (*item*: VIII 24031 [*in prov. procos*]. 24091 [*ibid.*]). 7417 (*in Germania sup., a. 209—214*). VII 1002. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 575 (*in Moesia inf., a. 198*). 576 (*item*). 577 (*ibid. a. 212*). 578 (*item*). 1492 (*ibid.*). 718 (*in Thracia; item*: 748. 751. 766 [*a. 202*]). INSCR. Dittenberger, Sylloge^{3} 880, 6 (*ibid.*). CORP. III 14195^{36} (*Ephesi*). INSCR. graec. Rom. Cagnat III 333 (*in Pisidia; item*: 337. 341. 405). 856 (*in Cilicia*). 1149 (*in Syria, a. 209*). INSCR. Princeton exped. Syr. III A 536. INSCR. graec. Rom. Cagnat IV 252 (*in Phrygia. ibid.*: 599 [*a. 209—211*]. 674. 698. 851. 878. 925 ⟨Ἰουλ⟩ί⟨α⟩ Δ⟨όμν⟩α). INSCR. Revue archéol. 4. sér. 10 (1907) p. 418, 6. 419, 7. 420, 8. 12 (1908) p. 334 (*in Phocide, a. 199—200*). INSCR. graec. IV 704 (*in Argolide*). 706 (*ibid. a. 212—217*). 1157^{B} (*Epidauri, a. 198*). VII 1845 (*in Boeotia, a. 193—198*). XII 8, 382 (*Thasi in insula, a. 213—217*). PAPYR. Berol. II 362. XI 16 (*Fayum, a. 215*). INSCR. graec. Rom. Cagnat I 1063 (*Alexandreae, a. 216*). 1067 (*ibid a. 211*). 1113 (*in Aegypto, a. 199—200; ibid.*: 1185 [*a. 210*]. 1288 [*a. 214*]). CORP. VIII 75 (*in prov. Byzac.; ibid.*: 588. 12141. 12142. 23405. 23749. 23750. 23794 [*a. 203*]). 847 (*in prov. procos.; ibid.*: 885. 1017 [*a. 199—210*]. 1798. 14454. 14457. 14465. 14690. 15523. 17214 [*a. 198*]. 25808 [*a. 213—217*]. 25894. 25934. 26180. 26225. 26257. 26258. 26259. 26416 I 2. 26544. 26546 [*a. 214*]). VIII 1856 (*Theueste*). 2550 (*in castris Lambaesit., a. 198*). 2670 (*Lambaesi*) Dom(na)e. 4215 (*in Numidia; item*: 8320 [*a. 213—217*]. 8321 [*a. 216*]). 10340 (*in miliario*). 22403 (*in miliario, a. 215*). INSCR. numm. Cohen IV p. 105 n. 1. 12. 15. 40. 43—45. 52—54. 64—68. 99. 100. 103. 140. 143—145. 173. 181. 189. 191. 193—196. 203. 220—222. 250. 251. 274. 276. 277. 279. 287. 288. 290. 292. 300. 301. 303. 308. 310. 314. 318. 319. 323. 325. 328. 332. 335. 337. p. 106 n. 8—10. 320. 321. 339. p. 128 n. 289. *notatur* Dom.: INSCR. numm. Cohen IV p. 128 n. 280 (*Corinthi*). 384. 285. 286. *nota inverso ordine nominum*: CORP. VI 2149 Iuliae Aug(ustae) Dominae. **2** *alii*: CORP. VI 13014 (*periit*) Q. Q. Aurel(iis) Telesphoro et Thmano et Raebiae -(a)e Calliope. 13061 Aurelia -a. 17013 (*periit*) Aelia -a. 22417 Iulia Domina. INSCR. graec. XIV 1484 (*Romae*) Αὐρηλία -η. CORP. IX 2181 *v. p. 223, 54.* 3341 (*Aterni, periit*) Pulcriiae -(a)⟨e⟩. X 3395 (*Miseni*) Antoniaé Domina⟨e⟩. XII †490 (*Massiliae, periit*) Vlpia Domene. 2685 (*in Gallia Narbonensi*) Petronia ⟨Do⟩mna. III 4828 (*in Norico*) Claudia -a. 7584 (*in Moesia inf.*) Aur(elia) -a. 9875 (*in Dalmatia*) Pra(...) -us. 13373 (*in Pannonia inf.*) Iul(ia) Dom⟨n⟩a. INSCR. Fouilles de Delphes III 204 Π. Φλ(άουιον) -ον Ἀντιοχέα. INSCR. graec. Rom. Cagnat III 303 (*in Galatia*) Ἰούλιον Δό⟨μ⟩νον Νό⟨ννον⟩. IV 670 (*in Phrygia*) Αὐρ(ηλίας) Δόμνης Εἰρηνα⟨ίο⟩υ. INSCR. Arch.-epigr. Mitt. a. Öst. 7 (1883) p. 179, 33 (*ibid.*) Αὐρ(ήλιοι) Καρικὸς ⟨κὲ Δ⟩όμνα. 19 (1896) p. 36, 20 Αὐρ(ηλία) -α. INSCR. Bull. corr. hell. 26 (1902) p. 217 (*Iconii*) Αὐρ(ηλία) -η. INSCR. Papers Amer. School Ath. 3 (1888) 500 p. 353 (*in Asia Min.*) Αὐρ(ήλια) -α (555 p. 380. 557 p. 382. 598 p. 407). PAPYR. Oxyrh. IX 1204, 9 (*a. 299*) Πομπώνιον -ον (*cogn. solo*: 1204, 22. 23. 26). CORP. II 3045 (*prope Complutum*) P(ompeius) Do⟨mi⟩nus. *adde*: CORP. VI 22028 Marcellae Dominae.

Domio(n) *cogn. vir.* CORP. VI 1057 v 105 (*a. 210*) C. Stati(us) -on 1058 VI 30 (*a. 210*) C. Statíus Domíon. III 14359^{19} (*in Pannonia inf.*) Venisa -is f. ... et Gaura -is f. .... -o p(ater) p(osuit). *cf. etiam p. 214, 18.*

? **Domisiānus** *nom. vir., cf. c.* Domisius. MARTYROL. Hier. 3 Id. Mart. in Nicomedia -i *presbyteri.*

Domisi(us) *nom. vir.; cf. c.* Domissus *et c.* Domitius. CORP. III 4597 (*in Pannonia sup.*) -(us) Aionis *filius. cf. etiam Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1303. deriv.*: ? Domisianus.

Domissus *cogn. vir., cf. c.* Domisius. CORP. VIII 21743 (*in Mauretania Caes.*) Iulius -us. *fort. non diversum a* Domitius, *cf. adn.* *Wulff.*

Domita *v.* Domitus.

Dometi(.?.) *cogn. vir., ut videtur, barb.* CORP. III 14445 (*in Moesia inf.; sub Alex. Sev.*) Lugi⟨?⟩ius -i et Aquila Barsemon et Flavius D(.?.)mm(.?.)s.

Domitiāna, -us, **Domitiāniānus** *v.* Domitius.

Domitiānopolītānus, -a, -um *adi. a* Δομιτιανόπολις, *opp. Asiae. cf.* Domitianus. CONC. Const. a. 550 Mansi 9, 177^{B} episcopo -o (9, 193^{D}). *incolae*: CONC. Const. a. 550 Mansi 9, 394^{A} -orum (*v. l.* Dometiopolis) civitatis Isauriae. *v. Bürchner, PW. V 1311.*

Domitila *v. p. 217, 8.*

Domitilla *cogn. mul. a* Domitius; *cf. W. Schulze, Eigennamen p. 238. gr.* Δομιτίλλα (*sed cf. l. 83 bis*). Domit- *p. 217, 9.* *uxor imp. Vespasiani*: SVET. Vesp. 3 Flaviam -am duxit uxorem, Statili Capellae ... delicatam olim Latinaeque condicionis, sed mox ingenuam et civem Romanam ... pronuntiatam, patre asserente Flavio Liberale Ferenti genito nec quicquam amplius quam quaestorio scriba. ex hac liberos tulit Titum et Domitianum et -am. uxori ac filiae superstes fuit, atque utramque adhuc privatus amisit. PS. AVR. VICT epit. 10, 1 liberta -a (11, 1). CORP. X 1419 Fláviae -ae ⟨... imp.⟩ Vespásián⟨i C⟩aesar⟨is⟩ Aug. *huc pertinent* INSCR. numm. Cohen I^{2} p. 427 n. 1 *sq.* (*a. 80*) memoriae -ae. n. 3 -ae imp. Caes. Vesp. Aug. (*sc. uxoris*). *huius filia*: SVET. *l. 67.* CORP. VI 31287 ⟨Flavi⟩a -l⟨la A⟩ug(usta) ⟨imp.⟩ Caesa⟨ris Vesp⟩asiani A⟨ug.⟩ (*sc. filia*). V 2829 (*Patavii*) Asconia C. f. Augurini sacerdos divae -ae. INSCR. numm. Cohen I^{2} p. 426 n. 2 *sqq.* diva -a Augusta (p. 427 n. 1 *sq.*). *fort. de hac cogitat* TREB. trig tyr. 12, 14 Domitianus ... qui se originem diceret a Domitiano trahere atque a -a. *huius filia, uxor Fl. Clementis cos. a. 95*: SVET. Dom. 17, 1 -ae. CORP. VI 948 (*cf.* 31212) ⟨...⟩ filia Flaviae -ae ⟨... Vespasi⟩ani neptis (*sim.* 8942). 16246 ex indulgentia Flaviae -ll(ae). *etiam* XV 1139 Felicis Flaviaes -l(lae)? *ut Christiana, in exilium missa*: CASS. DIO 67, 14, 1 Φλαουίαν -αν (HIER. epist. 108, 7 chron. a. Abr. 2112 [= PROSP. chron. I p. 418, 533] RVFIN. hist. 3, 18, 4 [EVSEB. *ibid.* Δομετίλλαν]. ACT. Nerei et Achill. 2 Δομετίλλαν τὴν εὐγενεστάτην παρθένον (!), τὴν ἀνεψιὰν Δομιτιανοῦ (*cf.* 9. 10. 18 ἐν προαστείῳ

[Reisch †]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

τῆς -ας [*i. coemeterio*]. *al.*). *de his tribus cf. Stein, PW. VI 2731, 35sqq.* *aliae*: Corp. VI 10098 (= Carm. epigr. 1110) 9 at tibi dent superi, quantum -a mereris (*an Vespas. neptis?*). 11303 Albiniae -ae. 16919 -ae uxo(ri). 26999 -a mater. 29200 ⟨. . .⟩ -ae. XV 1815 (*periit*) Domitiae -ae (*immo* Domitiani, *sed cf. adn.*). XI 6117 (*Fori Semproni*) Maesiae L. f. -ae (*fil. Maesi Rufi procur. Aug.*). V 5646 (*in agro Mediolan., periit*) Volturniae Domiti⟨ll?⟩ae. XIII 1227 (*in Aquit*) Domitila. Inscr. graec. VII 572 (*in Boeotia*) Φλ. -αν Τύχην. VIII 8193 (*cf.* p. 1883; *in Numidia*) Caecilia Domítilla. 15921 (*in prov. procos.*) Agria -a.

Δομετιλλιᾶνός *cogn. vir.* *cf.* Domitilla, Domitius. Inscr. graec. Rom. Cagnat III 356 (*Sagalassi Pisidiae*) Κλ(αύδιον) -ὸν Πρόκλον, τὸν κράτιστον συνκλητικόν.

Domitīnus, -a *nom. et cogn. vir. et mul., ut vid., celt.* *cf.* Domitus *et* Domitius *cogn.; etiam* Domitiola. *gr. l. 23sq.* Corp. XII 2338 (*prope Gratianopolim, periit*) L. Iulio Albinó Dometína patrí. 2459 (*inter Augustum et lacum Lemannum*) D. Titi -i possessor(es) Aquenses et D. Titius Domitius patri. 4282 (*Baeterris*) ⟨. . .⟩nigenia Domi⟨tina?⟩. XIII 5011 (*in Germ. sup.*) L. Sergio L. f. Corn(elia) Lustrostaio -o omnibus honoribus in colonia Equestri et in col. Viennensium functo. III 3366 (*in Pannonia inf.*) -us Raudomaei fi⟨l.⟩. 3376 Aelia -a. 4144 (*in Pannonia sup.*) -us . . . Claudii Potens et N⟨i⟩grinus fratri. 10186, 10 (*in vasculo*) Δομιτίνου. Corp. inscr. graec. add. 2781ᵇ (*Aphrodisiade*) Α⟨ἐν⟩κίου Ἀντωνίου Κλαυδίου Δομετι⟨ί⟩νου Διογένους (*cf.* 2781ᶜ. 2777 [p. 1111]).

⟨**Do?**⟩**mitio** *cogn. vir. inc.* *cf.* Domitus, Domitinus. Corp. III 14507 (*in Moesia sup., a. 195*) dex. b. 42 ⟨. . .⟩mitio *veteranus*.

Domitiola *cogn. mul.* *cf.* Domitus, Domitinus, Domitius. Corp. XII 1920 (*Viennae*) Divicia -a.

Domitiopolis *opp. Ciliciae.* *gr.* Δομιτιόπολις *et* Δομετιούπολις (*v. Müller ad* Ptol. 5, 7, 5). Conc. Calch. a. 451 Mansi 7, 166ᴮ -is (7, 563ᴰ). *cf. Ruge, PW. V 1313, 21.*

Domititia *v. p. 223, 6.*

1. Domitius, -a *nom. gent.* (*de orig. pleb. cf. p. 218, 56. 219, 4; Münzer, PW. V 1313*). Prisc. gramm. III 506, 3 hinc (*a* '*domus*') -us et Domitianus. *cf.* Rhet. Her. 3, 21, 34. *scribitur* (*cf. etiam p. 218, 43. 219, 24. 222, 83. 224, 82*) Dometius: Corp. I 309. VI 37824. X 8302. V 3804. 6042. 6931 (= I² 2147). XII †5340. XIII 6176ᵃ. III 12432. 13620 Inscr. Ephem. epigr. (*ad* Corp. VII) IX p. 666 n. 1321 Inscr. Revue épigr. V n. 1601 Inscr. Arch.-epigr. Mitt. a. Öst. VI (1882) p. 27 n. 55; *p. 218, 43* (*cf.* Cod. Theod. 10, 1, 4. 11, 19, 1 Conc. Const. a. 550 Mansi 9, 175ᴮ *al.* Canon. Migne 56, 852ᴬ *al.*). Dumetius: Corp. XIII 8904 (*a. 275*). Domittius: Corp. III 3908. 6026 (*bil.*) Inscr. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. II) p. 417 n. 146. *praeterea* Corp. VI 17024 Domttiae. III 11076 l. 6 Dmitus. 14206⁶ D⟨o⟩mititiae. Not. Tir. 115, 97 *trad.* Demicius (*inter Demosthenem et Deiotarum*). *gr.* Δομίτιος: Diod. 37, 13 Strabo 4, 2, 3 p. 191 (-μητ- *Kramer*). Plvt. Caes. 34. 42. 44. 50 Crass. 15 Cato min. 41 Cic. 38 Ant. 40. 56. 63. 87 apopth. p. 197ᴰ. 203ᴮ cap. ex inim. util. 5, 89ᴬ. 9, 91ᴰ praec. ger. reip. 14, 811ᴬ Appian. (*praeter l. 68*) *et* Cass. Dio *ubique* Steph. Byz. *v.* Ἀρκιρόεσσα *al.* Lyd. ost. prooem. 4 Corp. III 219 i Inscr. graec. Rom. Cagnat I 452. 789*sqq.* 1221. 1332. 1337 (*a. 85; quater*). 1363. III 56. 64. 73. 110. 135. 147. 904. 1380. IV 536. 674. 698 Inscr. graec. III 25. 758ᵃ *ter.* 898. 1052. 1121, 98. 1153. IV 490. 709. IX 2, 607. XII 2, 110. 3, 1118 (*ubi* Δομετιανοῦ). 5, 428. 973. XIV 472 (= Corp. X 7064). 760. 850 Inscr. Notiz. degli scavi 1892 p. 202 Inscr. Wien. Stud. *v. Onom. II p. 592, 6* Papyr. Oxyrh. I 62 Papyr. Britann. III p. LXVIII. p. 1241 Papyr. Lips. 47, 17. 52, 19. 119 Papyr. Berol. I 8 iii 9. 344 i 35. III 832, 8, 29. IV 1092, 1 Ostrac. Wilcken II 195. 217*sqq.* Inscr. numm. Cohen III² p. 134 n. 1. Δωμίτιος: Ostrac. Wilcken II 221 (*a. 148/9*). Δομίττιος: Corp. III 6026 (*cf. l. 43*) Inscr. graec. Rom. Cagnat III 1276 (*a. 187*) Papyr. Argent. I 14, 31 (*a. 211*) Papyr. Berol. IV 1027, 8 Papyr. Fayum 38, 1 (*saec. III/IV*) Papyr. Lips. 49, 22 *et* 51, 19 (*a. 372*) Papyr. Oxyrh. VII 1036, 38. Δομέτιος: Polyb. 21, 32, 13. 30, 13, 8 Strabo 14 p. 649ᴮ Ios. vit. 429 Ios. ant. 14, 389 (*codd. plerique*; Cassiod. Ios. antiq. p. 419 Bas. *cod. Wirc.* -etio). 20, 148*sq.* Ios. bell. Iud. 3, 324. 5, 340 Plvt. Sert. 12, 3 Pomp. 10*sqq.* 52. 54, 3. 67, 4. 6 69, 1 soll. anim. 23, 976ᴮ Ael. hist. anim. 8, 4 Appian. Celt. frg. 11*sq.* Evseb. 7, 11, 20. 7, 20 Liban. or. 40, 17 Corp. XII †5340 Inscr. graec. III 581. IV 398 *bis.* VII 413. IX 1, 483. XII 3, 1228. XIV 1557 Inscr. graec. Rom. Cagnat III 444. 573. 920. IV 968 Inscr. mél. Cagnat p. 52 Inscr. bull. corr. hell. 23 (1899) 67 Inscr. Exped. Syr. Princeton Univ. III B 2 n. 920. 922. 1070 Inscr. Papers of the Amer school of class. stud. at Athens III (1888) p. 380 n. 555 Inscr. Berl. Sitz.-Ber. 1901, 906 Papyr. Britann. Hermes 32 p. 274, 30 (*a. 166*) Papyr. Lips. 85, 1. 86, 2 (*a. 372*). Δομέττιος: Diod. 17, 62, 1 *codd. omnes* Papyr. Lips. 36, 4 (*a. 376—78*). 48, 20 (*a. 372*). Papyr. Berol. I 328 i 31 (*a. 128/9*). Δομήτιος: Inscr. Arch.-epigr. Mitt. a. Öst. X (1886) p. 238*sq.* n. 2 -τις. Inscr. Lefebvre, rec. des inscr. gr. chrét. d'Égypte 433 Papyr. Britann. I 125, 36 (*saec. IV*) Papyr. Wessely, Wiener Stud. 24 (1902) p. 106 (*saec. III*). Δομειτ-: Inscr. graec. XII 1, 995. Inscr. graec. XII 5, 712, 98 (*aet. ser*) Δωμετήου. *de decl.: gen.* -i: Qvint inst. 5, 10, 79 Lvcan. 7, 600 Ivv. 8, 228 Sidon. carm. 24, 10; *utique in titulis; sed* -ii Corp. XV 7707 (?). IX 6078, 76 (*in tegula; trad.*). VIII 23114 (*v. p. 221, 37*). -í: Corp. I 766. VI 16947 (*periit*). 16969. XI 3227. 3282. V 2540. XII 3560. XIII 1706. 6752. Tab. cer. Pomp. (Corp. IV suppl.) 84, 7. -ií: Corp. V 3222. XII 3556. *voc.* -i: Lvcan. 2, 479. 7, 220. 607. Serv. Aen. 1, 451 plerumque accentum suum retinet etiam sermo corruptus, ut Mercuri -i Ovidi tertia a fine habere debuit accentum, quia paenultima brevis est, sed constat haec nomina apocopen pertulisse. Corp. VI 1056 (*a. 205*) b 186. ii 105. iii 86. 1064 i 23. X 7064 (*Catinae; bil.*) Q. -ei Peie... Κόιντε Δομίτιε Εὐσεβῆ. *gen.* -aes: Corp. VI 8850 (*periit; ibid. etiam* -ae). 17031. XV 2517 (= V suppl. ital. 1077, 59; *in pelvi*). IX 6084, 5 (*in gemma anuli*) -i(a)es. *gen. graec.* -es *v. p. 219, 82.* *dat.* -ai: Corp. V 3767. VIII 9462. *plur. nom.* -i: Corp. V 7046. XII 205 (*periit*). III 1425 (*periit*). VIII 3098. -ii: Corp. III 8119. -ií: Corp. XIII 7076. *dat.* -ís: Corp. II 4564. *plur. de uno l. 73. p. 219, 46.* -mít-: Corp. XIV 246 vii 25. X 8048, 17. XII 205 (*periit*). 3557. VIII 231. Inscr. Rostowzew, tess. plumb. 734 Domít(ius?). *sed cf. l. 5.* Dó-: Inscr. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. X) n. 428. *cf.* Carm. epigr. 1409, 8 invida Dōmitium fata tulere sibi. -ía: Corp. VI 29229. *notatur* (*pleraeque notae in instr. domest.*) D.: Corp. VI 8677 (?). XV 116. 118. 121. 123*sq.* 129. 172. 265. 271. 554. 557*sq.* 994. 996. 998. 999ᵉ. 1000ᵈ. 1005ᶜ. 1024. 1027. 1035. 1037. 1039. 1056*sq.* 1061. 1065*sq.* 1072. XIV 4090, 10. XII 5456. 5678, 2. 4. 5. XIII 8973. II 3330. 5049. VIII 2105. 3580. 7332. 9462. 10017 Inscr. numm. Cohen VI² p. 181 n. 42*sq.* 51. 70*sq.* 79. 127. Do.: Corp. I² 930. VI 8489. 16926 (= 26594). XV 132. 1116ᶜ·ᵈ. 1213 (?). XI 6700, 270 (?). III 84. 12433 Inscr. numm. Grueber, cat. mus. Brit. I p. 82 n. 623 Inscr. numm. Cohen I² p. 153 n. 660. Dom.: Corp. I 769. I² 927*sqq.* VI 2535. 3251. 8257 (= I² 1061; *cf. adn.*). 16994. 35120. XV 125. 127*sq.* 139*sq.* 173. 260. 267. 269*sq.* 272*sq.* 549ᵈ. 551*sq.* 556. 630. 982ᵇ. 989. 991. 1001. 1012. 1014ᵇ·ᶜ. 1016*sq.* 1021. 1025. 1030. 1032. 1040. 1042*sq.* 1045. 1051*sq.* 1054. 1058. 1062*sq.* 1069. 1071. 1073. 1079. 1088. 1118ᵃ. 1119. 1123. 1477. 1817. 1911. 1913. 1935. 2496. 2800ᵇ Doms (? *cf.* XII 5683, 78. XIII 10002, 183. VII 1331, 43 Inscr. Ephem. epigr. IX [*ad* Corp. II] p. 165 n. 424, 31). 5181*sq.* XIV 913. IX 6078, 78. X 8046, 3. 6. 8048, 6. 14. 8056, 126ᵇ. 8058, 31. XI 343. 6700, 269ᵉ·ᶠ·ʰ. 271. V 8125, 12. XII 434. 5548. 5686, 314. 6026. XIII 10005, 11. III 1339. 1425. 2522. 6178, 4, 12. 6641. 6747. 12330. 13619. 13621. 14149, 31. 14184, 3. 49. 14460. II 4968, 2. 5690 (?). VIII 10475, 3 Inscr. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. II) p. 497 n. 263 Inscr. Rostowzew, tess. plumb. 725. 1150. 1205*sq.* 1208 Inscr. graec. Rom. Cagnat I 792. III 65. 74. 538. 912 Inscr. graec. III 1025. 1054. 1199. 1202 ii 50 Corp. inscr. graec. 2913. 4198 Inscr. numm. Grueber, cat. mus. Brit. I 151 n. 1025. 184 n. 1185*sqq.* II 373 n. 109 Inscr. numm. Cohen I² p. 153 n. 657. 659. p. 159 n. 738 VI² p. 175 n. 1 *passim.* Domi. (Dome.): Corp. XV 1044. 1046. 5180. X 8056, 126ᵃ. XI 6700, 269ᶜ·ᵈ. XII 5686, 315. III 14409¹. II 4975, 19 Inscr. Rostowzew, tess. plumb. 734. 1202*sqq.* Inscr. graec. III 1153. 1202 iii 88 Inscr. numm. Grueber, cat. mus. Brit. I 152 n. 1027—1031. II 258 n. 490 Inscr. numm. Cohen I² p. 201 n. 131. VI² p. 184 n. 65. *dub.* Corp. XV 4537 (= I² 702).

Svet. Nero 1, 1 ex gente -a duae familiae claruerunt, Calvinorum et Aenobarborum. **A** -ii Calvini (*cf. Drumann III² 2sqq.; v. praeterea Onom. II 108, 8sqq.; tribum v. l. 62*). **1 a** Cn. -us Cn. f. Calvinus, *cos. a. 332 a. Chr.* (*cf.* Fast. Corp. I² p. 128). Liv. 8, 17, 5 Cn. -us. Diod. 17, 62, 1 Γάιος Δομέττιος. **b** *huius fil.* Cn. -us Calvinus Maximus, *cos. a. 283 a. Chr., censor et dictator a. 280* (*cf. Münzer, PW. V 1424, 58*): Liv. perioch. 13 Cn. -us censor primus ex plebe lustrum condidit. **2 a** Liv. perioch. 90 M. -us legatus *bello Sertoriano victus et occisus.* Evtr. 6, 1, 2 Lucius -us praetor. Plvt. Sert. 12, 3 -ον καὶ Λούσιον *trad ?* (= Calvinum?). -us: Sall. hist. frg. 1, 111 Flor. epit. 2, 10, 6 Oros. hist. 5, 23, 3. *cf. Münzer l. l. 34.* **b** *huius fort. fil.*: Cn. -us M. f. M. n. Calvinus, *praetor a. 56 a. Chr., cos. a. 53 et 40* (*cf.* Fast. *et Münzer, PW. V 1419, 63*): Inscr. mél. Cagnat p. 52 ⟨Γναῖ⟩ος Δ⟨ο⟩μέτιος Μάρκου υἱὸ⟨ς Με⟩νηνία Καλουῖνος. *nom. plenum etiam* Corp. VI 1976. X 8043, 1 (= I² 767). II 6186 Caes. civ. 3, 34, 3 Ios. antiq. 14, 389 (Cassiod. Ios. antiq. 14, 13 p. 419 Bas. C. -o Albino) Svet. Caes. 36 Cass. Dio 41, 51, 2. 42, 46, 1. 48 ind. Schol. Cic. Bob. p. 135, 20. 172, 17 St. Corp. I² 930 (*in tessera consul*) Cn. Do. Inscr. numm. Grueber, cat. mus. Brit. II 373 n. 109 (*in Hispania, a. 39—37*) Dom. cos. iter(um) imp(erator). *saepe* Cn. -us (Plvt. Pomp. 69 *errore A.*) *vel* -us; *rarius* -us Calvinus (Calvinus -us: Vell. 2, 78, 3 Val. Max. 8, 11, 2 Plvt. Caes. 44). (Cn.) Calvinus: Cic. de orat. 2, 249 Cass. Dio 40, 17, 3. 40, 46, 1. 3. 48, 15, 1. 48, 42, 1. *fort. idem* Act. Arv. a. 733—34 (? Corp. VI 32338) Cn. Dom⟨itius⟩. *plur.*: Cael. Cic. epist. 8, 11, 2 Sen. clem. 1, 10, 1. **c** *huius filia*: Corp. VI 5876 (*in columbario*) Cn. -us Domit(iae) Bibuli *uxoris* l(ibertus) Agathemerus . . . Ploce -ae Bibuli órnatrix. 9523 Iucundus -ae Bibuli librar(ius) ad manum. **d** *huius filia, ut videtur; illius neptis*: Corp. VI 16988 ⟨D⟩omitiae, -ae -*ae* Calvin(ae) Bibuli f Plecusae lib., lib. Athenaidi (*cf. adn*). *cf.* 16989*sq*; *Münzer et Groag, PW. V 1510, 56sqq.* **3** *alios v. Onom. II p. 108, 25.* Evtr. 4, 22 *ibid. l. 34.* **B** -ii Ahenobarbi (*cf.* Svet. Nero 1*sqq.*; *vol. I p. 1444, 28; Drumann III² 13sqq.; tribum v. p. 219, 40*): Vell. 2, 10, 2 notetur -ae familiae peculiaris quaedam et ut clarissima, ita artata numero felicitas. septem ante hunc nobilissimae simplicitatis iuvenem, Cn. -um (*p. 219, 11*) fuere, singuli[s] omnino parentibus geniti, sed

[Reisch †]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

omnes ad consulatum sacerdotiaque, ad triumphi autem paene omnes pervenerant insignia. **1 a** FAST. cos. Capitol. a. u. c. 562 (Corp. I² p. 25) Cn. -us L. f. L. n. Ahenobarbus. LIV. 33, 42, 10 Cn. -us Ahenobarbus (34, 42, 4. 35, 10, 10). 35, 10, 3 plebei autem *petebant consulatum* C. Laelius, Cn. -us (*cf.* 35, 10, 10). INSCR. numm. Grueber, cat. mus. Brit. I p. 82 n. 623 Cn. Do. *al.* (Cn.) -us. *cogn. solum*: FAST. chron. min. *cf. Münzer, PW. V 1320, 61.* **b** *huius fil.*: FAST. cos. Capitol. a. u. c. 592 (Corp. I² p. 25) Cn. -us Cn. f. L. n. Ahenobarb(us) *cos. suffectus*. LIV. 42, 28, 13 pontifex Cn. -us Ahenobarbus, oppido adulescens sacerdos. *nom. plen.*: LIV. 44, 18, 6. 45, 17, 3. *cf. Münzer, PW. V 1322, 1.* **c** *huius fil., cos. a. 122*: ACT. triumph. Capitol. a. u. c. 634 (Corp. I² p. 49) Cn. -us Cn. f. Cn. n. Ahenobarb(us) ... procos. de Galleis Arverneis. LEX agr. (Corp. I² 585) 86 Cn. Domiti(us) cens(or). 88. *cf.* 28. *nom. plen.*: LIV. perioch. 62. *sine praen.* STRABO 4 p. 191 FLOR. epit. 3, 2, 6. *al.* (Cn.) -us. *cogn. sol.*: FAST. chron. min. (Γν. Ἀην. STRABO 4 p. 185). *cf. Münzer, PW. V 1322, 16 et suppl. III 349, 33 sqq.* *ad eum pertinent*: via -a *p. 224, 43*; Forum -ii *ad viam -am in Gallia Narbonensi*: ITIN. Vicarell. II (Corp. XI 3282) 2, 25 *vel* 28 ITIN. Anton. Aug. p. 389, 3. 396, 8 ITIN. Burdig. p. 552, 5 TAB. Peut. 2, 4. *cf. Ihm, PW. VII 67, 19.* **2** *huius filii*: **a** *cos. a. 96, cens. a. 92*: FAST. cos. Capitol. a. u. c. 658 *et* 662 (Corp. I² p. 27) Cn. -us Cn. f. Cn. n. Ahenobarb(us). *nom. plenum*: PLIN. nat. 17, 1 SVET. rhet. 25 GELL. 15, 11, 2. INSCR. numm. Grueber, cat. mus. Brit. I p. 151 n. 1025 *sqq.* Cn. Dom. *vel* Cn. Domi. *vel* Cn. Dome. (*cf.* p. 184 n. 1185 *sqq.* II p. 258 n. 490 *sqq.*). CORP. I² 889 (*in tessera consulari*) Cn. Domit. CIC. leg. agr. 2, 19 Cn. -um, tribunum plebis, hominem nobilissimum. Brut. 165 hoc loco ipsum -um non relinquo. nam etsi non fuit in oratorum numero, tamen pono in eo satis fuisse orationis atque ingeni, quo et magistratus personam et consularem dignitatem tueretur. *al.* (Cn.) -us; *cogn.* FAST. chron. min. *cf. Münzer, PW. V 1324, 55.* **b** *cos. a. 94*: CORP. X 3772 (= I² 682; *Capuae*) ⟨L.⟩ -o Cn. f. Ahenobarb(o) cos. (*cf.* FAST. cos. Capitol. a. u. c. 660 [Corp. I² p. 27]. INSCR. graec. IX 1, 483 [*in Acarnania*]). *al.* (L.) -us; *cogn.* FAST. chron. min. *cf. Münzer, PW. V 1333, 53.* *plur. de duobus*: CIC. Rab. perd. 21 cum ... cuncta nobilitas ac iuventus accurreret, Cn. et L. -ii eqs. GELL. 15, 13, 6. 17, 2, 7. **3** *illius (cos. a. 96) liberi*: **a** VAL. MAX. 6, 2, 8 (*ex orat. Helvii Manciae*) Cn. -um Ahenobarbum. *al.* (Cn.) -us. *a Pompeio ad Vticam victus cecidit a. 81; cf. Münzer, PW. V 1327, 23.* **b** *cos. a. 54, sectator Pompei, cecidit ad Pharsalum*: S. C. Cael. Cic. epist. 8, 8, 5 *et* 6 L. -us Cn. f. Fab(ia) Ahenobarbus (*nom. plenum etiam* INSCR. graec. VII 413 ASCON. Scaur. p. 22, 3 St. Mil. p. 35, 17 St. SOL. 26, 10 CASS. DIO 39 ind.; *sine praen.* CAES. civ. 1, 6, 5 PLIN. nat. 8, 131 PLVT. Pomp. 67, 4 APPIAN. civ. 2, 17, 64 ADNOT. Lucan. 2, 140). CORP. I² 927 *sqq.* (*in tesseris consular.*) L. Dom. PLIN. nat. 7, 186 L. -us clarissimae gentis. *al.* (L.) -us (OBSEQ. 64 *trad.* Gneo). *cogn. solum* FAST. chron. min. *plur.*: CIC. epist. 6, 21, 1 fortes illi viri ... -ii et Lentuli. CAEL. Cic. epist. 8, 15, 2 usquequaque, inquis, se -ii male dant (*de hoc et Intimeliense p. 220, 16*). *libertus*: CORP. I² 1995 (= XI 2638; *Cosae; cf.* CIC. Att. 9, 6, 2 -us ... in Cosano est *et p. 224, 56*) L. -us Ahenob(arbi) l. Papus, -a Papeí l. Arche (*sed cf. adn*). *de tragoedia v. l. 61.* *cf. Münzer, PW. V 1334, 15.* **4** *huius fil., cos. a. 32 a. Chr.*: INSCR. numm. Grueber, cat. mus. Brit. II 487 n. 93 (*a. 42—41*) Ahenobar. — Cn. -us L. f. imp(erator) (*sim.* 94—97 p. 494 n. 111—113; = INSCR. numm. Cohen I² p. 29 n. 1 *et* 37 n. 9; *cf.* PLIN. nat. 36, 26 delubro Cn. -ii in circo Flaminio; *Jordan-Hülsen, Top. I³ 522*). FAST. cos. Venus. a. u. c. 722 (Corp. I² p. 66) Cn. -us (*item* FAST. Corp. I² p. 68. 252). *nom. plenum*: CASS. DIO 48, 7, 5. 50 ind. (*ubi errore trad.* Γ. *vl.* Γιν. [*sic*] ἐγγ.). *sine praen.*: STRABO 14 p. 649 PLVT. Anton. 40 APPIAN. civ. 4, 86, 387. *al.* (Cn.) -us (SVET. Aug. 17, 2 *errore* T.). *cogn. sol.* FAST. chron. min. APPIAN. civ. *saepe*. *cf. Münzer, PW. V 1328, 10.* *fort. ad eum spectat nom. tragoediae* TAC. dial. 3. **5** *huius fil., cos. a. 16 a. Chr.*: CORP. VIII 68 L. -o Cn. f. L. n. Ahenobarbo procos. (*cf.* ACT. Arv. a. 14 a 7 INSCR. graec. III 581 INSCR. Berl. Sitz.-Ber. 1901, 906 CORP. VIII 1180 CASS. DIO 54 ind. [*ubi filiatio falsa trad.*]). FAST. cos. Colot. a. u. c. 738 (Corp. I² p. 64) L. -us Cn. f. PLVT. Ant. 87 -ος Ἀηνόβαρβος. *al.* (L.) -us; *cogn.* FAST. chron. min. VELL. 2, 72, 3 L. -i ... eminentissimae ac nobilissimae simplicitatis viri (*aliter* SVET. Nero 4). *cf. Groag, PW. V 1343, 36.* **6** *huius liberi*: **a** *cos. a. 32 p. Chr., pater imp. Neronis*: ACT. Arv. a. 38 c 13 Cn. -us Ahenobarbus (*cf.* a. 27. 33. 37. 39). *nom. plenum etiam* CORP. VI 31735 Manliae Gn. -i Ahenobarbi *uxori* (*cf. adn.*). XV 4576. X 1233. XI 4170. III 6809 INSCR. graec. III 604. -us Ahenobarbus: IOS. ant. 20, 148 (CASSIOD. Ios. antiq. 20, 10 p. 583 Bas.) SVET. Otho 2, 1 PS. AVR. VICT. epit. 5, 1. *al.* (Cn.) -us (SVET. Galba 6, 1 *errore* L. -o). TAC. ann. 12, 3 -ii (*i. Neronis*), quem ex Cn. Ahenobarbo genuerat *Agrippina* (12, 64 Gnaei mariti). *cogn.*: QVINT. inst. 6, 1, 50 PLVT. Ant. 87 FAST. chron. min. *cf. Groag, PW. V 1331, 31.* **b** -a, *uxor C. Passieni Crispi*: QVINT. inst. 6, 1, 50. 6, 3, 74 TAC. ann. 13, 19. 21 SVET. vita Crispi p. 89 (= SCHOL. Iuv. 4, 81). VLP. dig. 12, 4, 3, 5 -a Neronis filia (*errore, immo amita*). *cf. Stein, PW. V 1509, 66.* *ad hanc pertinere videntur* CAPITOL. Pius 5, 1 in hortis -ae (VOPISC. Aurelian. 49, 1. CVRIOS. urb. reg. 14 p. 18, 10 hortos Domities. REG. urb. p. 19, 12). *cf. Stein l. l.; sed de -a Longina (p. 220, 58) cogitat Jordan-Hülsen, Top. I 3, 662.* **c** -a Lepida, *mater Messalinae*: TAC. ann. 12, 64. *al.* Lepida (11, 37 SVET. Nero 5—7). *cf. Groag, PW. V 1511, 68.* *nomina redeunt* INSCR. graec. Rom. Cagnat III 920 (*in Cilicia*). **7** *imp. Nero ante adoptionem*: TAC. ann. 11, 11 L. -us adoptione mox in imperium et cognomentum Neronis ascitus (*c. praen. etiam* PLVT. Ant. 87 AVR. VICT. Caes. 5, 1). -us: TAC. ann. 12, 3 -ii, quem ex Cn. Ahenobarbo genuerat *Agrippina*. 12. 9 *sq.* 25 *sq.* 41 IOS. antiq. 20, 149 (CASSIOD. Ios. antiq. 20, 10 p. 583 Bas.) CASS. DIO 60, 31, 6 τοῦ -ον τοῦ Νέρωνος ἐπονομασθέντος. *per abusum* -us Nero *pro imperatore*: PLIN. nat. 2, 92. 4, 10. 22. 7, 45. 71. 11, 238. 37, 50 PS. AVR. VICT. epit. 5, 1. *item contumeliose* Ahenobarbus: SVET. Nero 7. 41. *praeterea v.* Claudius, Nero. **8** *inc.*: INSCR. bull. corr. hell. 18 p. 419 (*Amphipoli, aet. lib. reip. ex.*) Γ⟨ναῖο⟩ν Δο⟨μί⟩τιον Γναίο⟨υ υἱὸ⟩ν Αἰνόβαρβον. **C** *alii notabiliores*: **1** (Cn.) -ii *incerti aet. Ciceronis*: CIC. Cael. 32 ad Q. fr. 2, 13, 2 CAES. civ. 2, 42, 3 ASCON. Mil. p. 45, 20 St. *cf. Münzer, PW. V 1316, 61.* **2** CAEL. Cic. epist. 8, 15, 2 -um quendam, nobilem (*Intimelii*). *cf. p. 219, 48.* **3** CIC. Scaur. 43 Cn. -us Sincaius ... hospes et familiaris meus, *Sardus*. SCHOL. Cic. Ambros. p. 275, 24 St. quem Pompeius civem Romanum fecerat. **4** CIC. Phil. 11, 13 de Apulo -o, *sectatore Antonii*. **5** ACT. Arv. a. u. c. 733/4 (Corp. VI 32338), 4 Cn. Dom⟨itius⟩. *cf. adn.* **6** -us Marsus, *poeta aet. Augusti*: QVINT. inst. 6, 3, 102 -us Marsus, qui de urbanitate diligentissime scripsit (SVET. gramm. 9. 16). 3, 1, 18 -um (PHILARG. Verg. ecl. 3, 90). *al.* Marsus, *q. v.* *cf. Skutsch, PW. V 1430, 35.* **7** TAC. ann. 2, 86 (*a. 19*) -o (comicio *trad.*) Pollioni. *cf. Groag, PW. V 1432, 54.* **8** TAC. ann. 2, 77 -us Celer. 2, 78 *sq.* -us. *cf. Stein, PW. V 1425, 33.* **9** *gens et familia -i Afri, Nemausensis* (HIER. chron. a. Abr. 2062); *cf. Dressel, Corp. XV p. 265 sqq.* **a** *orator celeberrimus, cos. suff. a. 39* (*cf. Kappelmacher-Wissowa, PW. V 1318, 13*): FRONTIN. aq. 102 Cn. -us Afer. CORP. XV 980 -i Afri (*item* 982 QVINT. inst. *11^ies* TAC. ann. 4, 52. 66. 14, 19 PLIN. epist. 2, 14, 10. 8, 88, 5 IVL. VICT. rhet. 22 p. 437, 22 CASS. DIO 60, 33, 8 HIER. *l. c.*). X 8048, 16 Afri -i (INSCR. Notiz. degli scavi 1887 p. 563 QVINT. inst. *6^ies* TAC. dial. 13 CASS. DIO 59, 19, 1). XV 979 Cn. -i (981. X 8048, 5. 10. 14; *sine praen.* XV 983. X 8048, 12; *cf. Dressel p. 268*). *al.* Afer. *dub.*: HIER. epist. 57, 7, 3 illud ... oratoris -ii (*immo L. Crassi*). *liberti*: CORP. X 8045, 11 ⟨C⟩n. Domit⟨i Fa⟩voris (*cf. Dressel p. 268*). XI 3245 (*Sutrii*) Cn. -us Afri libert. Ingenuus accensus. **b** *huius filii adoptivi* (*cf.* Curvius *Onom. II p. 771, 50*), *maior* Cn. -us Lucanus, *minor* Cn. -us Tullus (*cf. Kappelmacher, PW. V 1428, 21 et 1433, 51*): CORP. XI 5210 *v. Onom. l. l.* VIII 23263 Cn. -i Tulli leg(ati) Aug(usti). PLIN. epist. 8, 18, 1. 4 (MART. *cogn.*). *plur. de duobus in tegulis* Cn. Cn. -orum Lucani et Tulli *sim.* (*cf. Dressel p. 268*). **c** *Lucani filia, a Tullo adoptata*: CORP. XV 1010 -ae Cn. f. Lucillae. *al. in tegulis* -ae Lucillae *vel* Lucillae. *cf. Kappelmacher, PW. V 1516, 42; Dressel l. l. p. 269.* **d** *huius filia: in tegulis* -ae P. f. Lucillae, -ae Lucillae, Lucillae; *postea* -ae Lucillae Veri (*i. uxoris*) *vel sim.* INSCR. numm. Cohen III² p. 134 n. 1 Δομιτί(αν) Λουκίλλαν Νεικαιεῖς. SPART. Did. 1, 3 -am Lucillam matrem Marci imperatoris. CAPITOL. Aur. 1, 3 *v. Onom. II p. 107, 70; cf. Kappelmacher, PW. V 1518, 3; Dressel, Corp. XV p. 272.* **e** *huius neptis*: CORP. VI 995 (*ex mausoleo Hadr., periit*) -a Faustina M. Aurelii Caesaris filia. *cf. Stein, PW. V 1511, 36.* **f** *liberti* (*cf. etiam l. 36*) *v. apud Dressel p. 272. 274 sq.* *adde* CORP. VI 41 (*periit*) Crescens -ae Lucillae actor (*cf.* XV 1028. XI 7251). XV 1933 *sqq.* 2432—35 (*in doliis*). X 8043, 53. 8056, 127. VIII 22632, 52—56. 84. 22636, 2. 22637, 32ᵃ. **10** Cn. -us Corbulo, *cos. a. 39; alter, fort. filius, qui contra Parthos pugnavit: v. Onom. II p. 591, 84.* *adde Stein, PW. suppl. III 394, 59.* *huius filia, uxor imp. Domitiani*: SVET. Dom. 1, 3 -am Longinam (*sic etiam* INSCR. numm. Mionnet suppl. IV 326, 119 -α Λογγεῖνα Σεβαστή). *al. apud scriptores* (*et* CORP. VI 7886) -a. CORP. X 1422 -ae Cn. f. Domitiani Caesaris. -a Augusta: DECRET. decur. Gab. (Corp. XIV 2795) 1 -ae Augustae Cn. -i Corbulonis fil. (*cf.* 7. 12 CORP. VI 34106ᶜ *ad* 16983). ACT. Arv. a. 81. 86 *sq.* 90 *sq.* CAVTIO Phaonis (Corp. X 444) 12 CORP. VI 8434. 8570. 8667. 8850. 8978. XV 7293. IX 3419. 3432. III 13524. II 610 INSCR. graec. Rom. Cagnat I 981. III 444 ἱέρεια θεᾶς Σεβ⟨αστῆς⟩ -ας (*cf.* INSCR. graec. XII 1, 59). 573 INSCR. graec. IX 2, 607 INSCR. numm. Cohen I² p. 535 n. 1 *sqq.* p. 538 n. 1 *sq. et in nummis graecis*. -a Domitiani *post imp. necem*: CORP. XV 548 *sqq.* (*in tegulis; etiam* 1815—18?). VI 7887. 8959 9082 11569. 17115. 19718. 20492. 24655. IX 3469 INSCR. Dessau 9518 CORP. X 1738. 7649. *de hortis v. p. 219, 83.* *liberti*: DECRET. decur. Gab. (Corp. XIV 2795) 2 CORP. IX 3432. X 1738. *cf. Stein, PW. V 1513, 27 et suppl. III 410, 4; Dressel, Corp. XV p. 158; Corradi ap. Rugg., Diz. epigr. II 2042.* **11** -us Decidius *et filia* -a Decidiana: *v. p. 70, 25. 43.* **12** TAC. ann. 14, 40 (*a. 61*) -us Balbus ... praetorius. TAC. ann. 15, 59 (*a. 65*) -us Silus. TAC. ann. 15, 71 (*a. 65*) Statius -us *tribunatu exutus*. TAC. ann. 16, 34 (*a. 66*) -us Caecilianus. TAC. hist. 1, 31 (*a. 69*) -o Sabino primipilari. *alter*: PS. RVFIN. Ios. bell. Iud. 3, 13 p. 723 Bas. cum uno ex chiliarchis -o Sabino (6, 10 p. 790). **13** M. -us Polygnos *v. Rossbach, PW. V 1432, 60.* **14** CORP. VI 9310 (*periit*) L. (?) -i Apollin(aris). *sine praen.* INSCR. graec. Rom. Cagnat III 559 PLIN. epist. 5, 6, 1. 9, 13, 13. *cos. des. a. 97: cf. Groag, PW. V 1347, 4.* *huius filium esse putat Dessau*: CORP. VIII 5179 Q. -o P. f. ⟨Q⟩uir(ina) Hispano trib(uno) ⟨mi⟩l(itum) ... quaestori urb(is). **15** SPART. Hadr. 1, 2

[Reisch †]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

mater *Hadriani* -a Paulina. *eius filia*: Corp. X 6220 -ae Paulinae sorori imp. Caes. Traiani Hadriani Aug. (*al.* Paulina). *cf. Stein, PW. V 1519, 45. 51.* **16** Corp. VI 1607 L. -o L. f. Quir(ina) Rogato pontif(ici) minori, proc(uratori) Aug(usti) provinc. Dalmat(iae), ...ab epistul(is) Lucii Aelií Caesaris . . . -a Venusta marito. **17** Vlp. dig. 48, 6, 6 (*sub Pio*) -o Silvano. **18** Frg. Vat. 154 divi fratres -o Rufo. **19** -us Dexter *et* Ser(vius) Calpurnius -us Dexter *v. p. 120, 28. alterius filiam v. Onom. II p. 103, 60.* **20** -us Vlpianus, *iurisconsultus celeberrimus, occisus a. 228*: Cass. Dio 80, 1, 1 Pavl. dig. 19, 1, 43 Mod. dig. 27, 1, 13, 2 Lampr. Alex. 68, 1 Avr. Vict. Caes. 24, 6 Cod. Iust. 4, 65, 4. 6, 49, 7, 1^{b}. 9, 41, 11, 1; -us: Lact. inst. 5, 11, 19; *passim* Vlpianus. *cf. Jörs, PW. V 1435, 62. nescio an idem*: Corp. XV 7773 (= XI 3587; *in fistula*) Cn. -i Anni Vlpiani (*cf. adn.*). **21** -a Diotima *v. p. 185, 60. cf.* Act. lud. saec. Aug. (Corp. VI 32329) 25 -a Flaccilla *matrona.* **22** -us Florus, *trib. pl. design.*: Cass. Dio 78, 22, 2 (*a. 217*). **23** Inscr. graec. Rom. Cagnat IV 674 πρεσβε⟨υ⟩τοῦ δὲ -ον Ἀριστα⟨ί⟩ον Ἀραβιανοῦ. *cf.* 698; *Groag, PW. V 1347, 48.* **24** Corp. X 8025 (*in Sardinia, inter a. 198—210*) M. ⟨D⟩omitio ⟨...⟩ proc(uratore) *Augusti.* **25** Act. Arv. a. 221 b 4 -i Ane⟨. . .⟩. **26** Corp. IX 338, 1, 6 (*Canusii, a. 223*) L. -us Honoratus *vir clarissimus, patronus. cf.* Papyr. Oxyrh. I n. 62 -ος Ὁνωρᾶτος; *Stein, PW. V 1427, 59. fort. huc pertinet etiam* Corp. III 12052. **27** Inscr. graec. Rom. Cagnat III 904 (*in Cilicia*) M. -ον Οὐαλεριαν⟨ὸν⟩ πρεσβ(ευτὴν) Σεβ(αστοῦ), ἀντιστρά(τηγον). Corp. III 14149, 31 (*in Arabia*) per Dom. Valerianum leg(atum) *Gordiani* pr(o) pr(aetore). *cf. Groag, PW. V 1435, 26. alter*: Inscr. graec. Rom. Cagnat III 147 (*in Galatia, sub Sept. Sev.*) T. -ος Οὐαλεριανός. **28** Corp. XI 3368 (*Tarquiniis, post a. 230*) -ae Melpidi c(larissimae) f(eminae) coniugi Q. Petroni Melioris viri cos. **29** Cod. Iust. 1, 50, 1 (*a. 240*) -o p(raefecto) p(raetorio). *cf.* 8, 30, 2 Avr. Vict. Caes. 26, 5. **30** *imp. Aurelianus a. 270—275: in titulis (miliariis) passim, etiam in nummis et papyris* L. -us Aurelianus *eqs. cf.* Inscr. numm. Cohen VI^2 p. 175; *Groag, PW. V 1347 (imprimis 1348, 19 sqq.; 1352, 24; 1415, 40); Ruggiero, Diz. epigr. I 930. praen. certe omissum*: Corp. III 14460. VIII 10154. 22103. 22361. 23066 Inscr. numm. Cohen VI^2 p. 181 n. 42 *sq.* 51. 64. 71. 79. 81. 85—89. 98. 127. 241. 265 *sq.* Corp. VIII 23114 L. C. -ii Aureliani (*cf.* Inscr. numm. Cohen VI^2 p. 181 n. 45. 53 C. L.). *al.* Aurelianus. **31** Inscr. numm. Cohen VII^2 p. 54 n. 1 *sqq.* imp. C(aesar) L. -us Domitianus Aug. (*a. 296*). Papyr. Thead. 26, 2 (*a. 296*) τοῦ κυρίου ἡμῶν -ον ⟨Δομι⟩τιανοῦ Σεβαστοῦ. Inscr. numm. catal. gr. coins XXVI p. 336 n. 2623 *sqq.* Δομιτιανὸς Σεβαστός. *al.* Achilleus; *v. Seeck, PW. I 245, 25.* **32** Corp. III 14156^2 (*in Arabia, aet. Dioclet.*) -us Antoninus v(ir) p(erfectissimus), pr(aefectus) pr(aetorio). **33** -us Domninus *v. p. 214, 1.* **34** Corp. VIII 7004 (*a. 308—311*) d(omino) n(ostro) L. -o Alexandro p(io) f(elici) inv(icto) Aug(usto). *cf.* 21959. 22183 Papyr. Berol. I 8 III 9. *al.* Alexander; *v. Seeck, PW. I 1445, 8.* **35** -us Celsus, *v. Onom. II p. 307, 62; Seeck, PW. III 1883, 42; Pallu de Lessert, Fastes prov. Afr. II 170. adde* Lex Burg. Rom. 3, 1. **36** Corp. X 7284 (*a. 314*) -us Latronianus v(ir) ⟨c(larissimus)⟩ corr(ector) p(rovinciae) ⟨S(iciliae)⟩ (*cf.* Inscr. graec. XIV 296; *cogn. solum* Evseb. hist. 10, 5, 23). VIII 1016 procos. p(rov.) A(fricae). *v. Pallu l. l. II 32.* **37** Cod. Theod. 10, 1, 4 (*a. 320*) ad -um Dracontium mag(ist)rum privatae rei Afric(ae). 11, 19, 1. *cf.* Cod. Iust. 11, 62, 2 ad Dracontium. *de alio* -o Dracontio Svbscr. cod. Quint. decl. Bamb. *et* Paris. *v. Lehnert, Rhein. Mus. 60 (1905) p. 154; qui cf.* Symm. epist. 2, 76, 1 -um. **38** Corp. X 7234 Cureti (*agn.*) vivas . . . -o Zenofilo v(iro) c(larissimo) corr(ectori) prov. Sicil(iae). VIII 1408 (*fere a. 333/5*) procon⟨s⟩ulatu -i Zenofili c. ⟨v.⟩. *cogn.*: Avg. epist. 43, 6, 17 c. Cresc. 3, 29, 33 *sqq.* (= Optat. app. 1 p. 185 *sqq.*). *v. Pallu l. l. II 38.* **39** Corp. III 12330 (*in Thracia*) Dom(itius) Leonti⟨us⟩ . . . v(ir) c(larissimus) prae⟨f(ectus)⟩ praet(orio). Cod. Theod. 9, 1, 7 (*a. 338*). *idem videtur esse*: Corp. X 478 (*a. 344*) Flaviis Leontio et Bonoso conss. *al.* Leontius (*cf. Ruggiero, Diz. epigr. II 1001*). **40** Corp. III 13619 *sqq.* (*sub Valentiniano*) Dom(itio) Eutropio v(iro) c(larissimo) praeside Ciliciae. *cf.* Corp. inscr. graec. 4437 (*Tarsi*) ἐπὶ ⟨Λ⟩ο⟨υκίου⟩ Εὐτροπίου τοῦ λαμπροτάτου ἡγουμένου. **41** Flavius -us Modestus, *cos. a. 372.* Inscr. christ. Rossi I n. 230 Fl. -o. n. 231 -⟨o M⟩odesto (*item* Consvl. Constant. chron. I p. 241, 369, 1 Papyr. Berol. IV 1092, 1 Papyr. Lips. 47 *sqq.* 51 *sq.* 85 *sq.*). *al.* (Fl.) Modestus, *q. v.; cf. Ruggiero, Diz. epigr. II 1004. fort. idem est* -us Liban. or. 40, 17 (*cf. Seeck, PW. V 1316, 49*). **42** *aet. inc.*: Corp. III 12721 L. -o ⟨. . .⟩ Eroti viro ex equestribus turmis egregio, proc⟨u⟩ratori metallorum ⟨P⟩ann⟨o⟩n(iorum) ⟨et⟩ Delm⟨a⟩t(icorum). Inscr. graec. Rom. Cagnat III 73 (*in Bithynia*) Μᾶρκον -ον Εὔφημον . . . ὑπατικὸν καὶ θυηκόον . . . Μᾶρκος -ος Τειμολέων ὁ κρ(άτιστος) μυστάρχης *frater. fort. cognati: ibid.* 74 *M. Δομ. Βάρβαρον υἱὸν M. Δομ. Κυντιανοῦ centurionis leg. XI Claudiae.* Corp. VIII 8993 (*in Mauret. Caes.*) Fabatiae Luci filiae Pollae Fabiae -ae Gelliolae consulari feminae lampadiferae M. Fabatius -us Pancratius libertus . . . patronae. *cf. Groag, PW. VI 1703, 11.* Corp. II 4115 (*Tarracone, periit*) L. -o Gallicano Papiniano, c(larissimo) v(iro), leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) provinciae Germaniae inferioris, . . . p(rov.) H(ispaniae) . . . Dalmatiae, cos. *cf.* III 10054? Corp. V 34 (*Polae*) L. Anneio L. f. -o Proculo c(larissimo) p(uero). *cf. adn.* Corp. VI 31754 Gai Salvi -i Rufini c(larissimi) p(ueri). Inscr. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. X) n. 456 -us Severianus v(ir) c(larissimus) con⟨s(ularis)⟩ Campaniae. Corp. V 3902 (*apud Arusnates*) L. Servili -i Valeri Frontonis Luciani c(larissimi) i(uvenis). Corp. V 5228 (*ad lacum Larium*) -a Domitiana c(larissima) f(emina). Corp. VI 1404 ⟨D⟩omitiae ⟨H⟩eracliae c(larissimae) m(emoriae) f(eminae), matronae. Corp. V 6657 (*Vercellis*) -ae Patruíní f. Vettillae L. Roscii Paculí cos. design. *a. inc.* (*cf.* II 468 Vettilla Paculi). Corp. V 4331 (*Brixiae, periit*) -ae Victorinae c(larissimae) f(eminae). **D** *praeterea apud scriptores*: *rerum scriptor*: Steph. Byz. *s.* Ἀρκιρόεσσα. *al.* -ος Καλλίστρατος. *cf. Müller, Frg. hist. Gr. IV 354. auctor Plinii*: Plin. nat. praef. 17 -us Piso. Mart. 10, 12, 3 -i. Scaev. dig. 14, 3, 20 Vlp. dig. 25, 4, 1 pr. 33, 8, 6, 4. 49, 1, 14, 1 Cels. dig. 28, 1, 27. Gell. 18, 7, 1 -o homine docto celebrique in urbe Roma grammatico, cui cognomentum Insano factum est *eqs. cf.* 18, 7, 2 *sq.* Cod. Iust. 2, 25, 1 (*a. 294*; *cf.* 4, 51, 4. 8, 42, 18). 4, 32, 7 (*a. 215*) *et saepe. auctor, fort. fictus*: Ps. Avr. Vict. orig. 12, 1. 3. 18, 4. *persona ficta*: Serv. auct. Aen. 1, 720; *cf. Münzer, PW. suppl. III 349, 18. 410, 56. pater papae Calisti*: Lib. pontif. p. 21, 1. *grammaticus*: Sidon. epist. 2, 2 carm. 24, 10. Cassiod. var. 2, 21, 2 -o *viro spectabili* (*cf.* 2, 21, 3 *sq.* 4, 39, 3). Ven. Fort. carm. 5, 1, 3. Greg. M. epist. 9, 76. 159. *ecclesiastici et christiani*: Evseb. 7, 11, 20 (7, 20) [Canon. Migne 56, 852^{A} *v. p. 227, 16*] Greg. M. epist. 9, 20. 66^{a}. 82 Conc. Calch. a. 451 Mansi 7, 612^{C} Conc. Const. a. 550 Mansi 9, 175^{B}. *martyres*: Greg. Tvr. glor. Mart. 99 (*cf.* Conc. Const. a. 536 Mansi 8, 909^{B}. 988^{E}). Martyrol. Hier. 5 Kal. Ian. -ae. 3 non. Iun. -i. *in nummis: IIviri*: Inscr. numm. Cohen I^2 p. 153 n. 657 (*Caesaraugustae, sub Augusto; cf.* n. 659 *sq.*). p. 156 n. 700 (*Celsae*). p. 159 n. 738 (*Panormi*). p. 201 n. 131 (*Cluniae, sub Tiberio*). p. 306 n. 397 (*Corinthi, sub Nerone*). **E** *ex titulis et papyris exempla selecta* (*longe praevalet praen.* L.; *sequuntur* C. Cn. [*hoc extra Italiam rarius*]): Corp. VI 210 (*a. 208*) L. -us Valerianus domo Kapitoliade . . . mil(es). 975 *quater.* 1056—58 14^{ies} *inter vigiles.* 1885 -us Abascantus lictor curiatus fusor ol⟨e⟩arius. 3108 M. -i Nepotis mil(itis) cl(assis) pr(aetoriae) Mis(enatis). 3542 C. Vibius T. f. Clu(stumina) Pansa tr(ibunus) mil(itum) bis -ae L. f. Maximae uxorí et L. -o L. f. Ouf(entina) Líberali fratri uxoris. 4478 (*in mon. Marcellae*) -a Sex. l. Artemisia. 4942 *sqq.* (*in columbario, saec. I*). 8257 (= I^2 1061; *in columb.*) C. Dom(iti) Donati. 8526 Ti. Claudius Aug. líb. Philargyrus tabellar(ius) castrensis . . . -ae Philargyridí *filiae.* 9606 Cn. -o Demetrio medico oculario. 16920—17043. 18963 (*periit*) Gellio Fausto . . . -a Procla et -us Primiti(v us filio. 24776 Cn. -o C. (mul.) l. Cinimio. 25531 C. Rubrius Vrbanus . . . Cn. -o Vrbico Rubriano filio. 31852 Domit⟨i⟩ae Dione matri . . . ⟨et⟩ -t⟨io Be⟩roniciano patri⟨. . . Domi⟩tius Beronicianus eques Romanus parentibus. 35116—35130. 37255. 37607. 37655. XIV 235 (*Ostiae*) C. -us Pollio pater veter(anus) Augusti ex classe . . . -ae C. f. Piae et -ae Spei lib. et coniug(i). 353 (*suppletur ex* Inscr. Notiz. degli scavi 1910 p. 13 C. -o L. fil. F⟨abio⟩ Hermogeni). 912—920. 2886 (*Praeneste*) L. -ó Agathemero Paridis lib. . . . L. -us Epictetus (*de Paride cf. adn. et Stein, PW. V 1432, 19*). 3521 (*prope Tibur*) ⟨. Do⟩mitio T. f. An(iensi) ⟨I⟩usto. IX 1664 (*Beneventi*) -ae Cyparidi. 3987 (*Alba Fucente*) -ae Marcianae . . . -us December et Marcia Amor parentes. X 2366—73 (*Puteolis*). 3498 (*Miseni*) L. -us Demetri f. Demetrius. 7224 (*Lilybaei*) C. -i C. f. Vot(uria) Rufi. 7398 (*Thermis Himeraeis*) ⟨.⟩ -us A. f. Quir(ina) Himeraeus sibi et -ae A. f. sorori. IV 1397. 5397. XI 1523 (*in portu Pisano, periit*) Q. -o Cascellio Crescenti -us Caricus fratri et patrono. †2848 (*Volsiniis*) -us Marc⟨. . .⟩. 3042 (*Polimartii, periit*) iter privatum duorum -orum. V 541 (*Tergeste*) T. Dom⟨i⟩ti Gracilis na(tione) Ditio(nis) *militis.* 1192 (*Aquileiae*) Cn. -us Ampliati lib. Hermes Iuven(ior?) . . . -ae Hygiae coniugi. 2942 (*Patavii*) C. -us M. f. ⟨Se⟩verus. 3597 (*Veronae*) L. -us C. f. Pob(lilia) Querra. 3925 (*prope Veronam*) C. -o L. f. 4419 (*Brixiae*) L. -us L f. Fab(ia) Proculus aedilis. 5525 (*infra lacum Verbanum*) ⟨. D⟩omitio Cn. f. Ouf(entina) Placido VIvir(o) iunior(i) C. -us Modestus . . . patri. 5730 (*in agro Mediolanensi*) Q. -o Saturnin(o) P. -us Constans fratri. 6002 (*Mediolanii*) Cn. -o L. f. ⟨. . .⟩. 6931 (= I^2 2147; *in reg. XI*) Tertia Dometia Maconi filia. 7834 (*in Alpibus maritimis, periit*) ⟨L.⟩ -us S⟨ex. f.⟩ Secundus . . . P. -o L. f. Sev⟨e⟩r. filio, -ae Q. f. Ter⟨t⟩iae matri. XII 349 (*periit*) T. Domit(io) L. f. Ter(etina) Pedullo Arelatensi omnibus honorib(us) in colonia sua functo. 3558 (*Nemausi, periit*) Sex. Domit(i) Sparsi f. Sex. n. 3559 *sqq.* 4774 *sqq.* (*Narbone*). XIII 723 (*Burdigalae*) -ae Peregrin(ae) -t(ius) Abascantus matri. 3725 (*in Treveris*) -i Tryphonis -us Graptus fil(ius). 4330 (*in Mediomatricis*) Q. -o Sexto veteran⟨o⟩ . . . -t(iae) Sextiae filiae. 7076 (*Mogontiaci*) Attianiae Vrsae -us Salvianus coniunx et -ií Vrsus et Salvia filií. III 5201 (*in Norico, a. 79*) C. -us Florus. Inscr. Öst. Jahresh. 18 (1915) p. 107 VI 7 (*ibid., a 205*) Dom(itius) Adnamat(us?) *centonarius.* Corp. III 11090 (*in Pannonia sup.*) Gaiu(s) -us (?). 10250 (*in Pannonia inf.*) M. -o M. f. 8119 (*in Moesia sup.*) ⟨C. Domiti⟩ C. ⟨f. Au⟩riculli c(ustodis) a(rmorum) leg(ionis) VII C⟨l⟩audiae . . . -a Anthusa mater et -ii Digna Potentinus Ingenua Potentina Surrentus ⟨fil⟩ii et -t(ius) Iulius ne⟨pos⟩. Inscr. Archäol. Jahrb. 30 (1914) Anz. p. 240, 12 (*in Moesia inf., a. 178*) Domet(ium) Consulem. Corp. III 1425 *sq.* (*in Dacia*) Vlp. Dom. Hermes Aug(ustalis) col(oniae) *Sarmi-*

[Reisch †]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

zegetusae. 2710 (*in Dalmatia*) Cn. -us Cn. f. Vel(ina) Pessinunte. 8487 (*ibid.*) L. -us L. f. A⟨n⟩n(iensi) Aquila vet(eranus) . . . domo Myliada (*Lyciae?*) . . . C. -o ⟨L f.⟩ A⟨n.⟩ ⟨. . .⟩ ovicino (= ⟨A⟩qui⟨l⟩ino?) mil(iti). 12830 (*Salonis*) M. -us L. f. Salv⟨. . .⟩. 14206[6] (*in Maced.*) ⟨Domit?⟩ius L. ⟨f.⟩ Vo⟨l⟩tinia Rufinus Philipp⟨is⟩ . . . D⟨o⟩mi[ti]tiae Rufillae soror⟨i⟩. INSCR. graec. IV 398 (*Corinthi*) Δομετία, . . . Λουκίου Δομετίου Λουκίου υἱο(ῦ) Φαλέρνα *filia*, Σατορνίλα Ἀπολλωνίς. CORP. inscr. gr. 1553 Δομιτίου Φαίδρου. CORP. III 14165[10] (*in Syria*) L. -o C. f. Fab(ia) Catullo ⟨p⟩raef(ecto) *Aradi.* II 829 (*in Lusitania, periit*) L. -us T. f. Gal(eria) Vetto Otobesani (*i. fil.*) . . . L. -us Fortunat(us) patrono. 895 (*ibid.*) -a L. f. Proculina ⟨f⟩laminica provin⟨c.⟩ Lusitan(iae) *eqs.* 1806 (= 4566? *Gadibus*) Fabia -⟨t⟩ia D. f. Secunda. 4211 *v. p. 108, 39.* 5054 (*in Baetica*) -a C. l. Vrbana. 6153 (*Barcinone*) C. -o L. f. Materno Acucensi (= *Aquinc-?*). VIII †748 (*in prov. Byzac.*) M. -us Antoninus. 3101 (*Lambaesi*) D. -o Sardonico Polia Alecxandria . . . fecerunt -ae patri . . . Q. -o Polia Castris Sardonico mil(iti) . . . fecerunt -ae fra⟨tri⟩. 6077 (*in Numidia*) -ae Paeti f. Bilibgal. 6747 (*ibid.*) L. -us D. f. Rufus. 20015 Q. -us C. fil. Quir(ina) Maximus. 9184 (*in Mauret. Caesar.*) Q. -us Secundus . . . L. -us Faustus fratri suo minori. 20707 (*ibid.*) C. -i⟨tio⟩ Q. filio . . . -t⟨ia⟩ Romana sor⟨or⟩. 14631 (*in prov. procos.*) Q. -u⟨s⟩ Cn. f. ⟨Quir(ina) H⟩ospita . . . -a Cn. f. Festa . . . L. -us Cn. f. Quir(ina) Reburrus. 25560 (*ibid.*) -a T. filia Fortunata. *instr. domest.* (*v. etiam p. 220, 44. 54. 69*): CORP. XV 442 (*in latere, a. 114—116*) -us Canta(ber?). 1121 (*item*) L. -i (= XIV 4090, 36; *etiam* XV 2244 = XIV 4090, 37?). 1122—1126. 1213 (?). 1477 (*a. 123*) Dom(iti) Isionis. 2173 (*saec. II*) -i Rufini (= XI 6689, 126; *cf.* XV 2204 = XI 6689, 234). 2245 L. -i Lupi (*cf.* 2246 *sqq.* X 8043, 52. 55 *sqq.*). 2800 (*in amphoris*) Dom. *vel* Doms. (*? cf. p. 218, 31*). 4723 (*in amphora*) Cn. -i Feli⟨c⟩io⟨nis⟩. 5180 *sqq.* (*in vasc. Arretinis; cf.* X 8056, 126. XI 6700, 269 *sqq.* XII 5686, 314 *sq.* III 6010, 80 [add. p. 1052]) Domi(ti). 7707 (*in fistula*) L. -ii (*cf.* IX 6078, 76?). 8184 (*in signaculo*) -ae Olympiadis. X 8042, 44 (*in tegulis Campanis*) 8058, 31 (*in signac. Pompei.*). 8059, 142 (*signac.*). IV 5818 (*vasc.*). V 8125, 12 (*in anulo*). XII 5683, 77 (*in amphora*) Sex. -i (*cf.* XIII 10005, 11). 5690, 38 (*signac.*) -ior(um) ser(vus?) Sab(inus?). XIII 10001, 117 (*in lucerna*) L. -i P(auli?) (*cf.* VIII 22644, 80—87). 10010, 807 (*in vasculis*) -us (*cf.* III 6010, 80. 12014, 256). 10017, 327 *sq.* (*item*). 10021, 57 (*sign. ocularii*). 10024, 383 (*in gemma*). INSCR. Ephem. epigr. IX (*ad* Corp. VII) p. 666 n. 1321 (*in laminis aeneis*). CORP. III 6020, 6 (*in signac.*). 8077, 2 (*in vasc.*). 13552, 65 (*item*). II 4968, 2 (*in amphora*). 4975, 19 (*signac.*). VIII 22640, 55 (*in amphora*).

cogn. (*dedi omnia exempla; confundi possunt* -ius, Domitus, *q. v.*): Statius -us (*dum huc pertineat*) *v. p. 220, 76.* Flavius -us *p. 221, 67.* CORP. VI 3256 Aur(elius) -us. 11164 (= X 2028) Curtia -a. 13303 (*periit*) Aurel(iae) Aug(usti) lib(ertae), univir(iae), -ae coni(ugi). 14905 Iulia -a. 16179 (= 29285) Sextiliae -(a)e. 19169 Hecatodorus Pagniae -ae . . . coniugi fecit . . . -ae et sibi. 19940 Iulius -us. 22361 ⟨M⟩emmio -o. 28394 Vediae -ae verna⟨c⟩lae. 31141 b 21 (*a. 133*) M. Vlp(ius) -us *veteranus* (*cf.* 31142 b 5. 31145 c 8. 31147 c 1). 31150 c 1 (*a. 142*) Aelius -us *veteranus* (*cf.* 31152 b 9 *et* c 10). 31153 (*a. 158*) T. Aur(elius) -us *vet.* 33203 (*in columbario*) Aeliae -ae . . . libertae. 35115 ⟨. . .⟩vio -o. 37824. INSCR. christ. Rossi Roma sotterr. III 8, 2 Attius -us. CORP. XIV 246 IV 16 (*Ostiae, a. 140*) A. Egrilius -us. 848 (*ibid.*) Clodia -a. IX 1237 (*Aeclani*) Brittio -o Brittius -us pater. 2181 (*Caudii, periit*) Sex. Pompeius Sex. f. -us (Dominus *alii, sed cf. adn. et p. 228, 7*). 3183 (*Corfinii, periit*) Q. Corneli -i patron(i) ⟨c⟩ivita⟨t⟩is. X 2224 (*Puteolis*) Campyli(a)e -ae. 2591 (*ibid.*) Iuliae -ae. 2938 (*ibid.*) Scentia -a. 3453 (*Miseni*) Septimiae -ae. 8302 (*Antii, periit*) C. Iunius Dometius qui et Dionysius Heraclides. INSCR. graec. XIV 481 (*Catinae*) Ἰουλία -α. CORP. XI 1494 (*Pisis*) M. Valerio -o et -ae pater filiis. V 2827 (*Patavii*) Aelia -a. 3804 (*Veronae*) Suria Dometia. 3902 (*prope Ver.*) L. Servili -i. 6249 (*Mediolanii*) Minicia -a. XII 2459 *v. p. 217, 18.* 4180 (*inter Nemausum et Sextantionem*) Porcia C. filia -a. XIII 515 (*in Aquitania, a. 241*) Iunia -a. 1706 (*in prov. Lugud.*) C. Servilií -í (*nisi est* -tus). 5840 (*in Germ. sup., periit*) Iovin(a)e -(a)e (*an gent.?*). III 6572 (*in Norico*; = INSCR. Bav. 393) ⟨. . .⟩ntiae -a⟨e?⟩ -a mater. 3908 (*in Pannonia sup.*) Aurelius -ttius. 4379 (*ibid.*) Ael(ia) -a. 10936 Iulia L. f. -a. 11076 Aelius -us vet(eranus) . . . domo Erapuli cives Surus. 10583 (*in Pannonia inf.*) Q. Maenius ⟨Do⟩mitius. 7504 (*in Moesia inf.*) Antistius -us. 12432 (*ibid.*) Iuliae Dometia⟨e⟩. INSCR. Arch.-epigr. Mitt. a. Öst. VI (1882) p. 27 n. 35 Iuniae Dometiae. INSCR. Schr. der Balkankomm. Ant. Abt. 5 (1907) p. 68 n. 1 (*in Dalmatia*) Attius -us mil(es). 6 (1913) p. 180 n. 56 (*Docleae*) Iulia -a. INSCR. graec. XII 3, 1118 (*Meli*) Κορ(νηλίαν) Δομιτίαν Α. Κορ. Δομετιανοῦ (*sic*) . . . θυγατέρα (*cf.* 1228). INSCR. graec. Rom. Cagnat IV 279 (*Pergami*) Λούκιος ⟨Ἀ⟩πί⟨δ⟩ιο⟨ς⟩ -ος *miles.* INSCR. Papers of the Amer. school of class. stud. at Athens III (1888) p. 380 n. 555 (*in Asia min.*) Αὐρ(ήλιος) Ἀρτέμιον Αὐξάνοντος τρὶς Δομετίου (*sc. -i f., -i n., -i pron.*) τῷ πατρὶ Αὐρ. Αὐξάνοντι τρὶς -ον βουλευτῇ . . . Αὐρ. Αὐξάνοντι Ζουλακίῳ βουλευτῇ δὶς -ον. CORP. III 168 (*in Syria*) M. Aurelio -o trierarcho. 6026 (*in Aegypto, biling.*) Sex. Mevius Sex. f. Fab(ia) -ttius eques signif(er). 6617 = 12062 (*ibid.*) Flavia -a Iusti f(i)lia Damasco. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 1221 Παπείριος Δομί⟨τιος Ἀπ?⟩πιαν⟨ὸ⟩ς *miles.* PAPYR. Berol. I 328 I 31 (*a. 128/9*) Φλαυίῳ Δομεττ⟨ί⟩ῳ ⟨. . .⟩. PAPYR. Oxyrh. I 32, 1 (*cf.* l. 24) I⟨u⟩lio -o tribuno mil. (*cf.* OSTRAC. Wilcken II 195 [*a. 143*]). CORP. inscr. graec. 5276 (*in Cyrenaica*) ⟨Τ.⟩ Σήσ⟨τι⟩ος -ος (*cf.* 5277). CORP. II 6123 (*Tarracone*) Ful(via) -a. VIII 3136 (*Lambaesi*) C. Iul. -i . . . C. Iul. -us mil(es) (*cf.* 3747). 4440 IV 13 (*in Numidia*; = 18587) Licinia -a. 5533 (*ibid.*) P. G(. . .) P. f. Quir(ina) -us fla(men) p(erpetuus). 6124 *v. p. 228, 16.* 8432 (*in Mauret. Sitif.*) Vmbria -a. 9096 (*in Maur. Caesar.*) Vet(t)ia -a. 11487 (*in prov. Byzac.*) -a Victoria . . . -us fil. *nom. singulare* (*v. etiam* Domitus; *de instr. dom. v. p. 223, 23*): **a** *viri*: CORP. VI 8454 -us Aug(usti) n(ostri) disp(ensator) rationis mon⟨e⟩t⟨ae⟩. INSCR. Rostowzew, tess. plumb. 725. 734. 1150. 1200 *sqq.* CORP. XIV 2982 (*Praeneste*). IX 4436 (*in agro Amiternino*) Dionysius Appi et -i summarum *servus.* X 3533 (*Miseni*). V suppl. ital. 225 (*Aquileiae*) -us Alcimi f. XII 2934 (*in Gallia Narb., periit*) -a -i fil. ⟨F?⟩abulla. 4150 Scotoní -i f. †5340 (*Narbone, a. 527*). XIII 1609 (*in Aquitania*). 6013 (*in Germ. sup.*). 7553 (= TAB. devot. Audollent 96). III 5665 (*in Norico*). 8120 (*in Moesia sup.*). 10351 (*in Pannonia inf.*). 11368 (p. 2328[43]; *in Pannonia sup.*). INSCR. Arch.-epigr. Mitt. a. Öst. X (1886) p. 238 n. 2. INSCR. graec. Rom Cagnat III 64 (*in Bithynia*). INSCR. Princeton exped. Syr. III A 604. B †1070 PAPYR. Berol. I 344 I 35. PAPYR. Britann. I 119, 11. 125, 36 PAPYR. Lond. II 196 (Archiv f. Papyrusforsch. 3, 1903, 93) I 14. 15 (*saec. II med.*) Δομ⟨ίτιο⟩ν τὸν ἐξηγητεύ⟨σα⟩ντ⟨α⟩ (*sc. in Arsinoe*). PAPYR. Lips. 36, 4 PAPYR. Marini 74 IV 4 (*saec. VI*). PAPYR. soc. ital. 187, 1 Δομ⟨. . .⟩. CORP. II 3190 (*in prov. Tarrac., periit*) ⟨Pont⟩iena ⟨N⟩ovel⟨l⟩a ⟨D⟩omiti nutrix. 4975, 18 (*? in signaculo*). INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. II) p. 497 n. 263 (*in Lusit.*). CORP. VIII 6076 (*in Numidia*). 18976 (*ibid.*) -a -i f. 11487 (*in prov. Byzac.*) -a Victoria . . . -us fil. **b** *mulieres*: CORP. VI 9118 (*periit*) Cocceiae Nice -ae f. Chrysae. 16722. 34638. IX 6084, 5 (*in gemma anuli*). X †4828 (*Teani, a. 551*). 7077 (*Catinae*). XI 1494 *v. p. 223, 59.* V 6042 (*Mediolanii*) Dometiae P. f. uxori. XII 3032 (*prope Nemausum*) -a Licini f. 3364. 3890. INSCR. Revue épigr. V n. 1601 Dometia Capitonis f. CORP. XIII †633 (*Burdigalae*) -ae civis Trever(ae). 10022, 213 (*in signaculo*). III 6572 *v. p. 223, 65.* 8479 (*in Dalmatia*). II 5148 (*in Lusit.*) Spei -ae. INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. II) p. 417 n. 146 (*in prov. Tarrac.*). INSCR. christ. Hisp. 323. CORP. VIII 18417 (*in Numidia*). 18976 *supra l. 26.* 19555. 20791 (*in Mauret. Caesar.*). 25558 (*in prov. procos.*). *pro agn.*: CORP. VI 35121 P. -us Hel⟨ius . . .⟩ monumentum e⟨t . . .⟩ quae et -a et A⟨. . .⟩ qui et -o . . . ⟨. . .⟩ Statutae quae et D⟨. . .⟩ (*cf.* 35122 *sq.*). III 14406[g] (*in Thracia*) M. Iulius Iustus qui et -us. *nom. equi*: CORP. VI 10056, 25.

adi. Domitius, -a, -um. CIC. ad. Brut. 1, 5, 3 lege -a (*pertinet ad* -um Ahenobarbum *p. 219, 20*). Font. 18 cum ad rem publicam pertineret viam -am muniri, legatis suis . . . negotium dedit *M. Fonteius* (*in Gallia Narbonensi; cf. Corp. XII p. 666; pertinet ad* -um *p. 219, 11*). VELL. 2, 10, 2 -ae familiae (2, 11, 3). TAC. ann. 15, 23 Claudiae -aeque genti (SVET. Nero 1). TAB. aliment. Vel. (Corp. XI 1147) 1, 24 in Veleiate pag(o) -o (*saepe*; 2, 7 pago -o sive Ambitrebio). 5, 22 in Veleiate et in Libarnensi pag(o) -o Eboreo. *gr.* INSCR. graec. Rom. Cagnat III 66 (*Prusiade Bithyniae*) τοῦ Δομιτείου βαλανείου. *huc fort. etiam* 2. Domitius.

***adi.* Domitiānus**, -a, -um. *notae l. 75. p. 225, 34.* *ad Domitium Ahenob. cos. a. 54 a. Chr. pertinens*: CAES. civ. 1, 22, 2 -i milites (1, 23, 5 *cf. l. 55*). 1, 25, 2 -as . . . cohortes. *abs.* 1, 16, 3 -i a ponte repulsi. *ad Domitium Calvinum cos. a. 53*: CAES. civ. 3, 36, 8 -i exercitus. 3, 37, 3 -is militibus (*cf. l. 53*). *praeterea*: ITIN. Anton. Aug. p. 499, 8 ab Incitaria -a (-ci- *codd.*), positio (*in Etruria prope Cosam; cf.* p. 500, 1; *p. 219, 49; Nissen, Ital. Landesk. II 311 adn. 3; Miller, Itineraria Rom. p. 245*). ACT. Arv. a. 55, 5 ⟨ante⟩ domum -am ob memoriam Domiti patris (a. 58/59 l. 25 in sacram viam ante domum -am). TAB. aliment. Baeb. (Corp. IX 1455) 3, 68 fund(i) -i pag(o) Horticulano *Beneventano. cf.* CORP. X 5386 (*Aquini*) in fundo -o. TAB. aliment. Vel. (Corp. XI 1147) 4, 73 fund. -um . . . pag(o) Iunonio *Veleiate.* 6, 1 fund. Veneclanum Terentianum -um Petronianum qui est in Veleiate pag(o) Floreio. *item* LEX aq. Tiburt. (Corp. XIV 3676) -o (fundo). PAPYR. Marini 117, 2 (*a. 541*) ex fundo -o (117, 11). CORP. XI 3286 (*in vase argenteo*) Apollini et nymphis -is (*cf.* p. 496). III 536 (*Corinthi*) proc(uratorem) saltus -i (*nisi est gen. nom. imp.; sed cf.* VIII 25943 (*in prov. procos.*) III 7 ⟨ex⟩ Lamiano et -o ⟨saltu⟩ *et* 26416 (= LEX Hadr.) quae *partes* ex saltu Lamiano et Dom⟨i⟩tiano iunctae Thysdritano sunt (*ubi nomen fort. ad proconsulem L. Ahenobarbum [p. 219, 62] spectat; cf. Corp. VIII p. 2611*). figlinae -ae *in tegulis saec. II—III in.* (*de nominum origine et ratione cf. Dressel, Corp. XV p. 47 sq.*): CORP. XV 148—160. 1752. *item* figlinae -ae maiores: XV 161—170. 1759. V 8110, 327. *item* minores: XV 171—183. V 8110, 171. veteres: XV 187. *notatur* Dom.: CORP. XV 148. 151. 165. 174 *sq.* 182. 1759. Domit.: XV 159. 161 *sq.* 167. 169. 171 (= V 8110, 171). 181. 183. 186 *sq.* Domiti.: XV 160. officina -a: CORP. XV 1565—1588. 2125—2129 (*cf. Dressel ibid. p. 386*). *notatur* Dom.: XV 1565—1569. 1570[d]. 1572—1576. 1578—1580. 1584. 1586 *sq.* 2125 *sq.* 2129[b]. Domi.: XV 1581. Domit.: XV 1577. 1585. 1588. 2127. 2129[a]. Domiti.: XV 1570. *adi. ad imp. -um pertinens v. p. 226, 48.* **Domitiānus** *cogn. vir.* *scribitur* (*cf.* Domitius *p. 217, 37*) Domet-: CORP. III 8147. 8246. VIII 7426 (?); *al.* Domit-. *in codd. etiam* Domic-, Domet-. Domítí-: CORP. VI 1058 IV 81. Dóm-: CORP. X 6640. Domití-: CONST. veteran. 20 p. 1964

[Reisch †]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

= Corp. X 7883. *in versu*: Mart. 9,1,1; *item, sed* Dō-: Ven. Fort. carm. 3, 6, 25. 11, 25, 9. *plur. p. 226,47.* *gr.* Δομιτιανός: Cass. Dio *ubique (cf. Boissevain ad* 67, 1, 1). Lyd. mag. 1, 49. 2, 19. 3, 22. 23 Zosim. 1, 49, 2 Inscr. graec. Rom. Cagnat I 470 (= Inscr. graec. XIV 618). 781. 981. 1244. 1290. 1337. 1345. 1363. III 133. 1184 Inscr. graec. IX 2, 607. XII 5, 630. XIV 760. 2417, 1 Corp. inscr. graec. 4654 Papyr. Amherst 75, 62. 103 Berol. I 11. 109. 190. 260. II 526. 536. 596. III 844, 22 Britann. II 141 (p. 181). 142 (p. 203). 143 (p. 204). 163 (p. 183). 216 (p. 187). 259 (p. 38). 287 (p. 202). III 897 (p. 207). 1265 (p. 36). 1119^a (p. 26) Britann. Grenf. II 43 Fayum 110 *sq.* Florent. I 61$^{add.}$ p. XV. 86. 92 Giess. I 95 Hamburg. I 29. 30 Jand. 52 Ital. 30. 37. 181. 203. 281 Lips. 58. 120 Oxyrh. I 35 (-μιντ-). 45. 48. 72. 73. 94. 104. II 247. 257. 258. 266. 270. 273. 274. 280. 290. III 477. 481. VII 1028. VIII 1105. X 1266. 1282 Rainer I 1, 12 Reinach 44 Tebtun. II 316. Ostrac. Wilcken 34. 35 -μιτιν- (*sic* 468. 777. 1410. 1413). 36 *sqq.* 40. 43 *sq.* 453 *sq.* 457. 458. 462. 467. 783. 785 *sq.* 1050. 1240. 1258. 1328. 1408. Inscr. numm. Cohen VI^2 p. 12 n. 1 *et in nummis graecis (cf.* Catal. gr. c. XXVI p. 35 *sqq. al.) praeter l. 26 sq.* Δομετ-: Ios. *ubique.* Plvt. aet. Rom. 50 curios. 15 Num. 19 Popl. 15 Aem. 25 Lyd. mens. 1, 26. 4, 20 Philostr. vita Apoll. *ubique.* Phleg. mir. Zosim. 1, 6, 4. 2, 4, 3. Evseb. *ubique.* Vett. Val. 1, 20. 8, 6 Act. Licin. 3 Nerei et Achill. 2. 10 Pass. Ignat. 1 Corp. III †14155^1 Inscr. graec. Rom. Cagnat I 862. 1243. 1333. 1341. III 1009 Inscr. graec. III 142. 1091. 1111. 1160, 54. XII 3, 1118 Inscr. Arch.-epigr. Mitt. a. Öst. 17 p. 94 n. 28 Papyr. Genav. 24 Hamburg. I 4 *ter.* 5 Oxyrh. I 95 Ostrac. Wilcken 33. 469 *sq.* 474 *sq.* 479—84. 778. 779 Inscr. numm. cat. gr. c. XXVI p. 336 n. 2627 Macdonald, Hunter. coll. II p. 165 n. 11 p. 533 n. 1. *praeterea* Δομιτ-: Inscr. graec. Rom. Cagnat I 1287. Δωμετ-: Papyr. Berol. III 766 Ostrac. Wilcken 476. Δομιττ-: Corp. inscr. graec. 4636 Papyr. Berol. II 563 ii 10. 13 Florent. III 353, 2. 5 Ital. 281 Oxyrh. II 237 viii 43. IV 890 Ostrac. Wilcken 456. 464. 1049. Δομεττ-: Papyr. Britann. II 285 (p. 201). 286 (p. 186). Δομειτ-: Papyr. Oxyrh. I 75. II 237 vii 39 *et* viii 43. Δομητ-: Ostrac. Wilcken 39. Δομιτη-: Ostrac. Wilcken 471. *notatur*: Domit.: Corp. XV 552 *sq.* 7290. 8028. XIV 3530. XII 2602 Const. veteran. *p. 226, 59* Inscr. graec. XIV 2421, 3 Papyr. Britann. II 259 (p. 38), 80 Ostrac. Wilcken 456 Inscr. numm. Cohen I^2 p. 470 n. 9 *et passim (etiam in graecis).* Δομι.: Inscr. numm. Macdonald, Hunter. coll. II p. 165 n. 10. Dom.: Corp. VI 8726. XV 549. 556 Inscr. Rostowzew, tess. plumb. 41. 44. 46. 49 *sq.* Papyr. Britann. II 143 (p. 205) Papyr. Genav. milit. V 4. 5. 9 Inscr. numm. Cohen I^2 n. 725 *sqq.* 731. 735 *sq.* (*Domitiani*). p. 409 n. 533. p. 424 n. 8 Dum. Do.: Corp. XV 551 Inscr. Rostowzew, tess. plumb. 40. 42. 45. 47 Papyr. Genav. milit. I A 3. V 6. D.: Corp. VI 27881. XV 554. 557. 558 (?). XIII 6357. 7681. 7705. 7717. 7722 *sq.* 7725. 8071. 8533. III 15197; *p. 226, 64 sqq.* Papyr. Genav. milit. V 10 Inscr. numm. Cohen I^2 p. 145 n. 561 *sqq.* p. 176 n. 7. p. 218 n. 8. p. 259 n. 108. p. 472 n. 33 *sq.* 409 *sq.* *in ostracis (v. Rudberg, Eranos 10, 1910, 79)*: Δομοῦ: Ostrac. Wilcken 455. 459 *sqq.* 473. 485 *sq.* 780 *sqq.* 787. Δμοῦ: Ostrac. Wilcken 463. 466. 472. 1566. Δοοῦ: Ostrac. Wilcken 784. Δοῦ: Ostrac. Wilcken 1285. Δομιτοῦ: Ostrac. Wilcken 478. Δομιαοῦ: Ostrac. Wilcken 1409. 1411 *sq.* 1414 *sq.* 1563 *sq.* *exempla post imp. -um antiquissima v. p. 227, 55. 63. 67.* **1** imp. -us (*a. 81—96*). *cf. Weynand, PW. VI 2541—96; Corradi ap. Ruggiero, Diz. epigr. II 1960—2046.* *praen. et gent. (praeter l. 70. 71) non constat nisi ex libertorum nominibus: cf. Weynand l. l. 2543, 39; Corradi 2028; cogn. derivatum videtur esse a nomine matris* Domitilla (*p. 216, 62; cf. etiam p. 217, 36*). *apud scriptores* -us *passim; praeterea*: Plin. nat. 1, 33 ind. auctor. -o Caesare (Tac. hist. 4, 39 Caesar -us. Victorin. Petav. in apoc. 10, 11 Ios. ant. 20, 267. 7, 85. Schol. Iuv. 4, 139 Caesari -o. Hier. vir. ill. 13 Isid. ort. et obit. 127 Not. Tir. 38, 98 Phleg. mir. 24). Mart. 8 praef. imperatori Caesari Augusto Germanico Dacico (*de hoc cogn. cf. Weynand l. l. 2572, 23; Corradi l. l. 2040 [ibid. de cogn.* Sarmaticus]). Qvint. inst. 4 pr. 3 -us Augustus. Frontin. strat. 1, 1, 8 imperator Caesar -us Augustus Germanicus (Ps. Frontin. strat. 4, 3, 14). 1, 3, 10 imperator Caesar -us Augustus. Tac. ann. 11, 11 imperatoris -i (Tract. de agr. insp. grom. p. 284, 6 -us imp. Prob. Verg. georg. 3, 25 -i imperatoris. Ps. Avg. quaest. test. I 76, 2 Iord. Get. 76 Not. Tir. 38, 100). Flor. Verg. p. 183 sub -o principe (Hier. epist. 108, 7 adv. Iovin. 1, 26). Capitol. Pius 1, 8 Fl(avio) -o xii *cos.* (Schol. Iuv. 4, 38; *cf.* Pol. Silv. chron. I p. 520, 13). Schol. Stat. 1, 22 Titum -um, filium Vespasiani, dicit. Act. Nerei et Achill. 2 -οῦ τοῦ βασιλέως (10). *apud poetas* (Stat.) *etiam* Germanicus; *cf.* Frontin. strat. 2, 3, 23 imperator Caesar Augustus Germanicus (2, 11, 7) *et l. 83.* *in titulis, nummis, papyris (cf. locos a Corradi l. l. 2028 sqq. congestos, quos hic supplevi tantum, vel testimoniis vel editionibus recentioribus usus)*: **a** *sub Vespasiano et Tito*: Caesar Augusti f. -us (*adde*: Corp. XIII 9082. VIII 22190 Inscr. graec. Rom. Cagnat III 133. 223. IV 120) *sim., etiam* -us Caesar *sim.* (*adde*: Corp. VI 8768. X 1842. XIII 4624 Inscr. graec. Rom. Cagnat IV 636). Inscr. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. II 4838) 236 p. 472 Caesare divi Vesp. f. ⟨-o *erasum*⟩. **b** *imp.*: *nom. plenum* imp. Caesar divi Vespasiani f. -us Augustus *sim.*; *vel* imp. Caesar -us Augustus *sim.*; *ab a. 83/4 additur* Germanicus. *saepe singula nomina omissa, etiam hic illic* -us; *in papyris et ostracis saepe* -ὸς (Καῖσαρ) ὁ κύριος; *cogn.* -us *solum, cum indicantur consulatus vel anni imperii.* *adde*: Corp. VI 2725 imp. -o Aug. Germ. (15368. 37298). 5405 imp. -i (8726. 8895). 8410 imp. Caesaris -i Aug. Germanic(i) (XV 7791. 7821). 9052 imp. -i Aug. (XV 8028 Inscr. numm. Cohen I^2 p. 145 n. 563. 176 n. 7). XV 6989 *adn.* imp. Caes. Domit⟨. . .⟩ cos. 7818 imp. -i Caes. Aug. (= XIV 2657). 7819 imp. Caesar. -i Aug. 7820 ⟨imp.⟩ -i Caesaris Aug. Germ. XI 368 imp. Caesar divi Vespasiani f. -us (*eras.*) Aug. Germanicus (XIII 8664. 11517 [*suppl.*] Const. veteran. 103 p. 2328^{66} l. 1 Corp. VIII 17637. *graece* Inscr. graec. Rom. Cagnat IV 931 Inscr. Öst. Jahresh. 18 [1915] Beibl. p. 55). Inscr. graec. Rom. Cagnat I 781 αὐτοκράτορι Καίσαρι -ῷ Σεβαστῷ Γερμανικῷ (*sim.* 981. 1099. 1126 [*? suppl.*]. 1138. 1183. 1287. 1289. 1345. IV 661. 684. 713 Inscr. Athen. Mitt. 37 [1912] p. 98 n. 23 Papyr. Hamburg. I 4 *ter.* 5. 30 Jand. 52 Ital. 181. 203. 317 Oxyrh. VII 1028, 34. VIII 1105. *cf.* Papyr. Florent. I 55. 92 Inscr. Wien. Denkschr. 53, 2 [1910] 19 p. 13). 862 αὐτοκράτορος -οῦ Καίσαρος θεοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ. 1243 ἐπὶ -οῦ αὐτοκράτορος. 1244 -οῦ τοῦ κυρίου (1337. 1341 Papyr. Oxyrh. VII 1028, 38). 1290 D 12 ἔτους ι' -οῦ ⟨Καίσαρος⟩ (1286 Papyr. Jand. 53 ii 5 Ital. 281 Oxyrh. X 1266). 1333 -οῦ τοῦ κυρίου Καίσαρος (*cf.* Papyr. Florent. I 85 Ital. 37). III 300 αὐτοκράτορο⟨ς⟩ Καίσαρος ⟨-οῦ *eras.*⟩ Σεβαστοῦ (IV 847 Papyr. Ital. 30 Oxyrh. X 1282; *sim.* Inscr. Wien. Denkschr. 53, 2 [1910] 148 p. 70). 944 ⟨αὐτοκράτορα Καί⟩σαρα θεοῦ Σεβαστοῦ υἱὸν ⟨-ὸν *eras.*⟩ Σεβαστόν. 945 Δο⟨μιτι⟩α⟨νὸ⟩ς Σεβαστό⟨ς⟩. **c** *mortui memoria damnatur a senatu (cf. Weynand l. l. 2580, 50*; Procop. anecd. 8, 13); *unde nomina plus minus (plerumque* -us, Germanicus) *erasa*: Corp. VI 20. 398. 621. 932. XIV 2897. IX 5420. X 7227. XI 368. III 312. 318. 4176 *sq.* 13580. 13691. 13813^d. 14184^{48}. 14200^1. II 477. 1051. 2349. 2477. 4722. 4803 (= Inscr. Ephem. epigr. VIII p. 469 n. 228). 4838. 4854. VIII 1851 *sq.* Inscr. graec. Rom. Cagnat I 1099. 1138. 1183. 1289. III 300. 944. IV 120. 636. 684. 713. 847 Inscr. graec. XII 1, 59 Wien. Denkschr. 53, 2 (1910) 19 p. 13. 148 p. 70 Öst. Jahresh. 18 (1915) Beibl. p. 55. *nom. consulto videtur omissum* Corp. XIV 3612. *de* Domitia -i *cf. p. 220, 68.* *persecutor Christianorum (de re dubia cf. Weynand l. l. 2578, 30; Corradi l. l. 2019)*: Tert. apol. 5, 4 Iren. 5, 30, 3 Lact. mort. pers. 3, 1 Hier. chron. a. Abr. 2110 (*cf.* Lib. geneal. chron. I p. 195, 621 Prosp. chron. I p. 418, 530) Rvfin. (Evseb.) hist. 3, 13 *sqq.* Avg. c. Petil. 2, 92, 202. 207 civ. 18, 52 serm. ed. Mai 169, 5 Svlp. Sev. chron. 2, 31, 1 Oros. hist. 7, 10, 1 *sqq.* Greg. Tvr. Franc. 1, 26. *exemplar tyranni*: Plin. paneg. 20 persuadendum provinciis erat illud iter -i fuisse, non principis. Capitol. Aur. 28, 10 ne *Commodus* similis Neroni, Caligulae et -o esset. Lampr. Comm. 19, 2 saevior -o, impurior Nerone. Amm. 21, 16, 8 Caligulae et -i et Commodi immanitatem facile superabat *Constantius. cf.* Evtr. 8, 1 -o . . . exitiabili . . . tyranno (Lact. mort. pers. 3, 1 Schol. Iuv. 1, 1). *plur.*: Vopisc. Car. 1, 3 ruina ingens (*i. post mortem Probi*) . . . in eam desperationem votum publicum redegit, ut timerent omnes -os, Vitellios et Nerones. *pro adi.* (*cf. W. Schulze, Eigennamen p. 511; Meister, Lat.-gr. Eigenn. I 93*): **a** *sc. mensis (cf. Weynand l. l. 2565; Ruggiero, Diz. epigr. II 1959)*: Mart. 9, 1, 1 dum Ianus hiemes, -us autumnos, Augustus annis commodabit aestates. Svet. Dom. 13, 3 post autem duos triumphos, Germanici cognomine assumpto, Septembrem mensem et Octobrem ex appellationibus suis Germanicum -umque transnominavit, quod altero suscepisset imperium, altero natus esset (*cf.* Plvt. Num. 19 Cass. Dio 67, 4, 4 Avr. Vict. Caes. 11, 4 Hier. chron. a. Abr. 2103 Macr. sat. 1, 12, 36 Prosp. chron. I p. 417, 514). Papyr. Britann. II 259, 99 p. 36 μηνὶ -ῷ (Oxyrh. II 237 viii 43. *cf.* Hamburg. I 29 -οῦ μη(νὸς) Καισαρείου). Const. veteran. 103 p. 2328^{66} (*a. 93*) int. 22 ext. 21 a. d. XVI K(alendas) Domit. (Papyr. lat. Genav. 1 v 1). Nonae: Papyr. lat. Genav. 1 v 2—7. Idus: *ibid.* 8—10. **b** via -a *Campaniae (cf. Hülsen, PW. V 1311; Ruggiero, Diz. epigr. II 1957)*: Stat. silv. 4 praef. tertio *carmine* viam -am miratus sum. 4, 3 *describitur.* **c** *in re militari*: Corp. XIII 6357 leg(ionis) xxii p(iae) f(idelis) D(omitianae). *cf.* 7717 leg. x g(eminae) p. f. D. 7725 leg. xxii p(rimigeniae) p. f. D. 8071 leg. i F(laviae) M(inerviae) p. f. D. 8573 leg. vi vic(tricis) p(iae?) D. XIII 7681 ex c(l)asse Germanica p. f. D. (*cf.* 7723). XIII 7705 coh(ortis) ii Asturum p. f. D. *cf.* 7722 coh. ii c(ivium) R(omanorum) p. f. D. III 15197 alae i F(laviae) D. Brit(annicae) m(iliariae) c(ivium) R(omanorum). **d** Inscr. Cagnat, Année épigr. 1910, 173 (*Scupis*) col(oniae) Fl(aviae) F(elicis) D(omitianae) = *Scupi. cf. Assmann, de coloniis eqs., quibus imp. nom. vel cogn. imposita sint, diss. Ien. 1905 p. 108.* **e** Itin. Anton. Aug. p. 226, 5 valle -a (*ad ostium Danubii*). *v Miller, Itineraria Rom. p. 510.* **f** Lib. pontif. p. 47, 11 iuxta thermas -as (71, 13 iuxta thermas -as, qui cognominantur Traianas). *cf. Jordan-Hülsen, Top. I 3, 310.* **g** Epiphan. lap. 12 (Avell. p. 747) est autem in eis (*sc. smaragdis*) quaedam differentia; aliquos enim Neronianos vocant, aliquos -os. *deriv.* Domitianopolis. **2** Svet. Dom. 15, 1 Flavium Clementem patruelem suum . . . cuius filios etiam tum parvulos successores palam destinaverat et, abolito priore nomine, alterum Vespasianum appellari iusserat -us, alterum -um. *cf. Stein, PW. VI 2596, 49.* *de nomine imp. filii nihil constat; cf.* Inscr. numm. Cohen I^2 p. 536 n. 10 *sq.* divus Caesar imp. -i f. **3** Corp. III 797 (*sub Alex. Sev.*) Iasdio ⟨Domi⟩tiano leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) *prov. Daciae. cf.* 798. VI 1428;

[Reisch †]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Kadleč, PW. IX 751, 55. 4 *dux Aureoli* (*a. 261*) TREB. Gall. 2, 6. trig. tyr. 12, 14 -us . . . dux Aureoli fortissimus et vehementissimus, qui se originem diceret a -o trahere atque a Domitilla. 13, 3. *fort. idem, qui imperatorem se appellavit in Gallia sub Aureliano*: ZOSIM. 1, 49, 2. *cf. Stein, PW. V 1311, 47 sqq.; de nummo ibid. 1312, 2.* 5 L. Domitius -us *v. p. 221, 39.* 6 CORP. X 8030 (*in Sardinia sub Constantio I; periit*) Valerio -o v(iro) e(gregio) proc(uratori). 7 PASS. Ciryci 2 (Ruinart ed. min. p. 504) -o Lycaoniae comite (*sub Diocl.*). 8 AMM. 14, 7, 9 (*a. 353*) -o ex comite largitionum praefecto (*sc. praetorio Orientis*) provecto. 14, 7, 16 *al.* CASSIOD. hist. 5, 11. *cf. Seeck, PW. V 1312, 43.* 9 *alii*: COD. Iust. 2, 11, 16 (*a. 240*). 2, 11, 22 (*a. 294; cf.* 4, 25, 5). 4, 49, 2 Flavio -o (*a. 259*). 7, 64, 5 (*a. 283*). IORD. Rom. 338 Nepotem . . . per -um clientem suum Caesarem ordinavit *imp. Leo. praeterea cf. PW. V 1312, 67 sqq.* 10 *christiani*: HIL. coll. antiar. B II 4, 4 -us ab Spaniis de Asturica *episcopus. cf.* CANON. Migne 56 p. 849ᴰ. 852ᴬ (Dometius *libri*) *et A. L. Feder, Stud. zu Hil. II p. 51. 55. 59.* PS. AMBR. serm. 59 in natali unius martyris sive domini -i (*cf. l. 32*). IOH. CHRYSOST. epist. 217 Migne gr. 51, 731ᴬ (*Cucuso, a. 404*) ὁ . . . πρεσβύτερος Δομετιανός. LEO M. epist. 164, 1 (*a. 458*) -um *episcopum* (*cf.* AVELL. p. 119, 8). NOT. episc. Maur. Sitif. 4 -us Igilgitanus. CASSIOD. var. 1, 18 -o (*a. 508/11*). CONC. Tolet. a. 531 Mansi 8 p. 787ᴰ *episc.* CONC. Const. a. 536 Mansi 8 p. 877ᶜ *al.* -o gentis Zecchiorum *episc. ibid.* p. 909ᴱ presbyter. GREG. TVR. Franc. 9, 39 -us *episc. Andegavensis. cf.* CONC. Turon. a. 567 p. 136, 1. 138, 23 CONC. Paris. p. 146, 2 VEN. FORT. carm. 3, 6, 25. 11, 25, 9 vita Albin. 1, 1. CONC. Arvern. a. 535 p. 70, 28 -us . . . episcopus ecclesiae Tongrorum quod et Traiecto. *cf.* 12. 71, 3 CONC. Aurel. p. 109, 18. EPIST. Austras. 22 (*a. 568*) sacri -i abbatis. 33 -o episcopo *Melitenensi* (*a. 584*). *cf.* GREG. M. epist. 3, 62 (*cf. adn.*). 5, 43. 7, 7. 9, 4. 32. FACVND. defens. 1, 2 -us Ancyrensis . . . episcopus (4, 4). *cf. Jülicher, PW. V 1313, 8.* GREG. M. epist. 3, 21 -o *filio* Vrbici. MARTYROL. Hier. 5 Kal. Ian. (*Ancyrae*). 4 *et* 3 Id. Mart. (*cf. Achelis, Martyrol. p. 195*). Kal. Aug. (*Achelis p. 165*). *cf. etiam l. 17.* 11 *in titulis*: CORP. VI 1058 IV 81 C. Trebius Domitianus *vigil* (*a. 210*). 2535 (*periit*) L. Dom. L. ⟨f.⟩ Domit⟨. . .⟩ *mil. praetor.* 2634 Aur(elio) -o singulari pr(ae)f(ectorum) *sc. praetorio* (*cf.* 2696). 2888 (*?*). 13074 M. Aurelius -us. 16194 T. Cornelius -us 32536 c I 25 T. F⟨lavin⟩s -n(us) Gadar(a) *mil. praetor.* (*saec. III*). 33817 ⟨. . .⟩ -us. 36775 T. Flavius -us domo Nicomedia *miles* (*saec. III*). XIV 2378 (*in agro Albano*) Aur(elio) -o. IX 6078, 208 (*in tegula, periit*) Ti. Fl. -i. INSCR. graec. XIV 618 (= graec. Rom. Cagnat I 470; *Regii*) *T. Βέττιος -ός.* 2417, 1 (*in pondere*) *T. Αἰλίου -οῦ.* CORP. X 251 (*Grumenti*) -us. 1577 (*Puteolis*) Antonius -us. INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. X) 368 (*ibid.*) C. Aelio P. fil. Cl(audio) Quirin(a) -o Gauro. CORP. V 894 (*Aquileiae*) Aurelius -us *miles.* 1056 (*ibid.*) P. Ael(io) P. fil. -o. 7876 (*Cemeneli*) C. Arius -us. XII 681 (*Arelate*) L. Domit(i) -i ex trierarch(o) class(is) Germ(anicae) p(iae) f(idelis). 2511 (*inter Augustum et lacum Lemannum*) ⟨. . .⟩us -us. 5683, 76 (*in amphora*) -n(. . .). 5686, 316 (*in vasculo*) -n (*sim. cf.* XIII 10010, 806. 10011, 60. 193. VII 1336, 429. III 14115, 45. 14373⁴⁸. 15216³⁷). XIII 1841 (*Luguduni*) Aurelius Demostenes . . . fil⟨i⟩o -o. 3545 (*in Belgica*) -us tr(ierarchus). 5393 (*in Germ. sup.*) Invetius -us. 5471 -us Belli fil. 6195 Val. Ambii⟨. . .⟩ et -us. VII 1081 C. Arrius -us (*cf.* INSCR. Ephem. epigr. IX [*ad* Corp. VII] 1234 *sq.*). INSCR. graec. III 141 ⟨Πολέ⟩μων κα⟨ὶ Δομε⟩τιανὸς ⟨Γερμ⟩ανικοπο⟨λῖτα⟩ι (*cf.* 142). 1111 (*inter a. 129—138*) Κλ(αυδίου) -οῦ ἄρχοντος. 1160, 54 (*a. 192/3*) -ὸς Μαρκέλλου. XII 3, 1118 *v. p. 223, 74.* CORP. III 1232 (*in Dacia*) Vlpi -us et Philetus. 4150, 3, 5 (*in Pannon. sup., a. 188*) Domit(ius) -us. 14352³ (*in Pannon. inf.*) L Ocusius -us. 8120 (*in Moesia sup.*) Ael. -us. 8147 -us. 8246 Val. -us. 7424 (*in Moesia inf.*) L. Valerius -us. 7590 (*?*). 14207⁴¹ (*ibid.*) -us. INSCR. Arch.-epigr. Mitt. a. Öst. 17 p. 94 n. 28 (*ibid.*) ⟨Αὐρ.⟩ -ός. CORP. III †14155¹ (*Gazae, saec. IV ex.*) Δομετ⟨ι⟩ανός. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 1363 (*in Aegypto*) Δομίτιος Ἀρριανὸς . . . καὶ -ν⟨ὸς⟩ ὁ υἱός μου. III 1009 (*in Syria, a. 124*) Δομετιανὸς τέκτων (*faber tignarius*). 1184 (*ibid., a. 227*). CORP. inscr. graec. 4636 (*ibid.*) -ός (4654). PAPYR. Lips. 58, 6 (*a. 371*) τοῦ λαμπροτάτου ἡγεμόνος Φλαουίο⟨υ⟩ Ἀντωνίου -οῦ. Oxyrh. I 95, 7 Γαΐου Ἰουλίου Δομε⟨τιανο⟩ῦ (*a. 129*). VI 890, 14 *Aurelius Δομιττια⟨νός⟩* (*saec. III*). CORP. II 2983 (*in prov. Tarrac.*) C. Variolen⟨o⟩ C. f. Domi⟨t⟩i⟨ano⟩ Bononia mil(iti). 3974 ⟨Domiti D⟩omitiani . . . Domitius Onesimus . . . filio. 4118 (*ibid.*) ⟨. . .⟩ -us. 4975, 18 (*?; in signaculo*). VIII 2870 (*Lambaesi*) T. Flavius -us b(eneficiarius). 3135 (= 18304, *ibid.*) Iulius -us veteranus. 7426 (*in Numidia, periit*) C. Iuliu⟨. ?.⟩ Dometian. 21154 (*Caesareae*) Cal. -i. 21626 (*in Mauret. Caesar., a. 339*) Silumbri -⟨t⟩iani disp(unctoris). 21839 (*in Mauret. Tingit.*) Q. Caecilio Q. filio -o Claudia Volubilitano decurioni municipii Volubi⟨l⟩i⟨t⟩ani. 25645 (= 10596; *in prov. procos.*) Fla⟨vi⟩us -us. **Domitiāna** *cogn. (nom.) mul.* INSCR. christ Rossi I n. 344 (= suppl. 1719, *a. 384*) -en⟨i⟩ virgini. CORP. V 5228 *p. 222, 5.* **Domitiānianus** *adi. vel cogn. serv.* CORP. VI 8532 Encolphius -us cubicular(ius) stationis primae dd(ominorum) *nostrorum e familia castrensi.*

2. Domitius *deus.* AVG. civ. 6, 9 (*ex Varrone*) domum est ducenda, quae nubit; adhibetur et deus Domiducus; ut in domo sit, adhibetur deus -us. *cf. Otto, Rhein. Mus. 64, 1909, 458.*

? **Domitor** *nom. dub.* CORP. VIII 898 (*in prov. procos., periit*) . . . -i v. c. f. (*?*).

Domitt- *v.* Domit-.

Domitus, -a *nom. et cogn. vir. et mul. confundi possunt* -us *et* Domitius (*cogn., nom. sing.*), *q. v.* Dometus *l. 12.* INSCR. graec. XIV 1334 (*Romae*) Αἰλ(ία) Δομίτῃ. CORP. IX 2188 (p. 673, *Caudii*) Sex. Pompeio -t(o) *vel* -t(io) . . . Sex. Pompeius -us *vel* -⟨i⟩us (*cf. p. 223, 54*). X 1477 (*Mediolanii, periit*) T. Flavius -us. INSCR. Revue archéol. 4. sér. 20 (1912) p. 460, 167 (*Baeterris*) ⟨C. Gres⟩ius L. f. Pup(inia) -us . . . ⟨L. Gresio⟩ T. f. Pup. -o patri. CORP. XII 5686, 317 (*in vasculis*) -us f(ecit) (*item* XIII 10010, 808. VII 1336, 428. III 12014, 257 *sq.*; *cf.* XIII 10010, 804 Dometos *vel* -o(s) f. [VII 1336, 427]). XIII 5761 (*in Germ. sup.*) -o Dorepus pater posuit. III 6019, 4 (*in anulo aureo*) -us. 11111 (*in Pannon. sup.*) Slo(. ?.) -us *miles.* VIII 528 (*in prov. Byzac.*) Iul⟨ius⟩ Do⟨m⟩itu⟨s⟩. 3712 (*Lambaesi*) C. Iulius -us. 6124 (*in Numidia*) Iulia -a (p. 1835 *legitur etiam* Domitia). 9735 (*in Mauret. Caes., a. 488*) memoria -ae Ferca (*?*).

Domius, -a *nom. gent.* CORP. VI 2871 (*periit*) T. -o Firmino militi c(o)ho(rtis) X urb(anae). 11967 (*periit*) C. -o Cogitato. *vix huc pertinet* INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. II) p. 508 n. 286. *cf.* Dommia, Dommus*?*

Dommia *nom. mul.* INSCR. christ. Leblant nouv. rec. 19 (*in anulo aureo*) -a. *cf.* Dommus.

Dommim *nom. geogr. hebr.*, אֶפֶס דַּמִּים. VVLG. I reg. 17, 1 inter Socho et Azeca, in finibus -m (LXX εφερμεν; αφεσδομμειν *cod. Alex.*). HIER. nom. hebr. p. 35, 11 Damaim sanguinum. sit. et nom. p. 96, 24 Afesdommim ubi dimicavit Saul, pro quo Aquila interpretatus est in finibus -m (ἐν πέρατι Δομμείν EVSEB.). *cf.* VVLG. I par. 11, 13 in Phesdomim (in Aphes dommin *cod. Amiat.*; LXX φασοδαμίν; φασ[. . .]μίν *Alex.*). *v. Encycl. bibl. II 1301 s.* Ephes-dammim *et III 3588 s.* Pasdammim.

Dommus (-ius*?*) *nom. vir. barb. (fort. illyr.). cf.* Dommia, Dumma *et W. Schulze, Eigennamen p. 42.* CORP. V 443 (*Piquenti, periit*) Laepoca -i f. XIII 1255 (*in Aquit.*) Martia -i fil.

Domn- *quae hic desunt v.* **Domin-** *vel* **Dumn-**.

Domn⟨. . .⟩ *nom. inc.* CORP. VI †9315 (*mul.*). 35131. 35408.

Domna *nom. hebr. v.* Damna *p. 27, 57.*

Domnilaus *tetrarcha Galatiae.* CAES. civ. 3, 4, 5 (*v. l.* domi-, donni-). STRABO 12, 7 p. 543 Δομνεκλείου. *cf. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1370 s.* *Dumnoclevios; *Münzer, PW. V 1521, 25.*

Domnitta *nom. mul.* GREG. TVR. Mart. 4, 24 (*a. 590*) -a.

Domnotaurus *cogn. vir. orig. celt.* CAES. Gall. 7, 65, 2 C. Valerio -o, Caburi filio, principe civitatis *Helviorum. sic Meusel ex cod. Ashb. cum Heller, Philol. 17, 285; cett. codd.* donnotauro (*sic editt.*) *vel* dono-. *cf. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1307 s.* Donnotaurus.

Domolenus *nom. vir.* VEN. FORT. vita Radeg. 38, 87 tribunus fisci cognomento -us. *cf. nom. mul.* CORP. XIII 10024, 315 (= INSCR. christ. Leblant nouv. rec. 283; *in anulo aureo*) Domolina.

Domorus *v.* Demorus *p. 104, 21.* **Dompn-** *v.* Domin-.

Doms. *v.* Domitius *p. 218, 31.* **Domtus** *v.* Donatus *p. 233, 47.*

? **Domus** *nom. vir. dub.* CORP. III 493 (*Spartae*) -us Augusti dispensator.

ad duas **Domūs** *loc. Romae prope Thermas Diocletianas, ut videtur.* LIB. pontif. p. 210, 6 in titulo sanctae Susannae, qui et Duas Domos vocatur. MARTYROL. Hier. 3 Id. Aug. (Bern.) Rome . . . ad duas -us iuxta duo clecinas (*sic*) natal(e) s(an)c(ta)e Susannae. *alia loca v. appell.*

Don(. . .) Dona(. . .) *notantur cogn. inc., ex. gr.* CORP. VIII 3714. 4093. 8696 *al. v.* Donatus.

1. Dona *cogn. mul.* CORP. VIII 23203 (*in prov. Byzac.*) Flavia Silva -a. *fort.* Dona(ta).

2. Dona *statio Cappadociae.* TAB. Peut. 10, 2. *vix i. q.* Doara (*cf. Ruge, PW. V 1249, 30*); *fort. i. q.* Ὀδόγα PTOL. 5, 6, 11. *cf.* Dorano. *v. etiam Miller, Itineraria Rom. p. 733.*

Donacē *nom. mul. gr., cf.* Donax. *gen.* -ēs: NEMES. ecl. 2, 3; *dat.* -ēnī *l. 68*; *acc.* -ēn: NEMES. ecl. 2, 1. 10. 23. 26. 88. *voc.* -ē: *ibid.* 37. 69. 85. *puella*: NEMES. ecl. 2, 1 *sqq.* *cogn. in titulis*: CORP. VI 4812 (*in monum. Marcellae*) Pupine -eni. V 114 (*Polae, periit*) Antistia -e. 8940 (*Vercellis*) Licin(ia) L. l. -e. II 4266 (*Tarracone*) Pompeia -e.

Donacoessa *nom. montis, a* δονακόεις. PLIN. nat. 4, 29 montes Pthiotidis . . . -a (*Urlichs; trad.* -cesa, -caesa).

? **Donalaris.** CORP. VIII 27512 (*in prov. procos.*) L. Murrius [Fro] Fronto veteranus ex leg. II adiutrice -is pius vix(it) *eqs.* '*quid significet, incertum*'.

Donantilia *statio Persidis.* TAB. Peut. 11, 5. *cf. Miller, Itineraria Rom. p. 773.*

Dōnantius *cogn. vir., cf.* Donatus. CORP. VIII 9050 (*in Mauret. Caesar.*) Q. P⟨ullaenio Dona⟩to eq⟨uiti Roma⟩no . . . Q. Pul(laenius) -us *eq. Rom.* patri.

Dōnāta *v.* Donatus.

Dōnātālis *nom. vir., cf.* Donatus. CORP. VII 928 Probo -is pater.

Dōnatdeum *nom. vir. indecl.* GREG. M. epist. 12, 3 (*a. 601*) -um (*gen.*) latoris praesentium, qui se asserit fuisse diaconum.

[*Reisch †*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Dōnātella v. Donatilla.
abl. **Dōnātiānīs** *statio Pannoniae inf.* RAVENN. p. 220, 5 TAB. Peut. 6, 1. *cf. Patsch, PW. V 1531, 23; Miller, Itineraria Rom. p. 434.* *v etiam p. 234, 7.*

Dōnātilla *nom. et cogn. mul. cf.* Donatus, Donatianus *sim. confunduntur* -a *et* Donatula, *q. v.* *martyr Thuburbitana*: CORP. VIII 14902 san(c)tas tres: Maxima et -a, Secunda. *cf.* 27958 *et* MARTYROL. Hier. 3 Kal. Aug. (-ae *Ept.*, -ellae *Bern. Wiss.*). Kal. Aug. (*Romae*) Donatulae. PASSIO Crispinae Ruinart ed. min. p. 478. *Achelis Martyrol. p. 85. 100. 198.* *aliae*: MARTYROL. Hier. 6 Kal. Mart. (*Nicomediae*) Donatilae (*Ept.*; donatulae *Bern. Wiss.*; *cf.* 8 Kal. Mart., *ubi* -ulae *Bern. Wiss.*; -olae *Ept.*). Kal. Mart. (*in Africa*) -ae (*Ept.*; -ellae *Bern. Wiss.*). pr. Id. Iun. (*Tripoli*) -ellae. 8 Kal. Oct. (*in Biturigibus*) -ae (*Ept.*; -ulae *Bern. Wiss.*). INSCR. Notiz. degli scavi 1912 p. 16, 3 (*Romae*) Gargiliae -ae. CORP. XI 853 (*Mutinae*) ⟨Noviae D⟩onatillae l. VIII 139 (*in prov. Byzac.*) Fl(avia) -a Qu⟨i⟩ntiani. 11386 (*ibid.*) Clepia -a. 17596 (*in Numidia*) ⟨Fl.?⟩ Donatila. †28047. **Dōnāti(l)lus** *nom. vir.* INSCR. Revue archéol. 4. sér. 19 (1912) p. 475, 69 (*Carthagine, a. 372; graphio scr. in ostraco*) -ilus. *inc.*: CORP. VIII †13629 (*in prov. procos.*) ⟨Do?⟩natil(...) ⟨in⟩ pace. *Δωνατίων nom., ut videtur, vir.* INSCR. graec. XIV 1571 (*Romae*). *cf.* Donatus *sim.*

Dōnātīva v. Donativus.

Dōnātius, -a *nom. gent. cf.* Donatus, Donatianus. -us Valens *centurio leg. XXII*: TAC. hist. 1, 56. 59 (*a. 69*). *cf. Stein, PW. V 1542.* COD. Iust. 8, 46, 5 (*a. 287*) -o. CORP. XIV 921 (*Ostiae*) -ae Florentin(a)e. XIII 1949 (*Luguduni*) C. -i Quarti C. -(ii) Quinti libert(i) (se)viri Augustalis. VIII 2569, 70 (*in castris Lambaesitanis*) Sex(tus) -u⟨s ...⟩ *miles.* 3097 (*Lambaesi*) C. -us Felix (*sic Renier n. 1202; sed* 588 Domitius). *cogn.*: CORP. VIII 18343 (*Lambaesi*) Aelius -us. VIRG. gramm. *v. p. 230, 81.*

Dōnātīvus, *nom. vir. cf.* Donatus *al.*; donativus. MARTYROL. Hier. 4 Kal. Mart. -i. **Dōnātīva** *cogn. mul.* CORP. VIII 16572 (*in prov. procos.*) ⟨A⟩emilia -a.

Dōnātor *nom. vir. cf.* Donatus; donator. MARTYROL. Hier. 14 Kal. Iun. in Africa ... -is.

Dōnātulus *nom. et cogn. vir. cf.* Donatus. CYPR. epist. 56 tit. -o. *cf.* sent. episc. 69 (= AVG. bapt. 7, 33, 64) -us a Capse *sc. episcopus.* CORP. VIII 9079 (*in Mauret. Caesar.*) Aelii Silvanus et ... -us. 11338 (*in prov. Byzac.*) Fabius -us. 27940 (*in prov. procos.*) -us.

Dōnātula *nom. et cogn. mul.* MARTYROL. Hier. pr. Id. Apr. (*Romae, in via Aurelia*) -ae (*deest Wiss.*). *praeterea v.* Donatilla. CORP. VIII 1804 (*in prov. procos.*) Herennia -⟨l⟩a. 1999 -a. 4661 ⟨A⟩pisia ⟨D⟩onat⟨u⟩la. 3483 (*Lambaesi*) Cecilia -a (*fort. eadem* 3600 [*cf.* 18193]). 3764 Iulia -a. 4476 (*cf.* 18633, *in Numidia*) M(...) -a. 4542 Flavia -a. 7819 Valeria -a. 18587 I 28 ⟨Mar?⟩ia Dona⟨t⟩ula. 8593 (*Sitifi*) Marcia -a. 8605 Alfia -a. 9742 (*in Mauret. Caesar.*) Claudia -a. 12099 (*in prov. Byzac.*) Flavia -a. †23012^{a} -le in pac[a]e. *Reisch †.*

Dōnātus, -a *nom. et cogn. vir. et mul. a* donatus. *gr. Δωνᾶτος*: INSCR. graec. III 1141. XIV 2412, 12 PAPYR. Berol. 1085 II 1, 8 (*aet. Marc. Aurel.*). *v. p. 233, 20*; *Δωνᾶτα*: CORP. III 6731 (*Cypri*). *v. l. 71. p. 233, 21 al.*; *Δονᾶτος*: INSCR. graec. III 1175. *v. p. 230, 2. 231, 67 al.*; *Δονᾶτα*: PASS. Scill. p. 22, 16. 24, 24. 25, 27. 26, 21. *v. p. 231, 4.* *Δουνᾶτος*: INSCR. graec. XII 5, 712 (*in insula Syro*), 8. 32. 51. 52. *v. p. 233, 79.* *de formis: genet. fem.*: -ais: CORP. VIII 20476 (= 10929). -as: CORP. VIII 9273. -(a)e: CORP. VIII 19148. *dat. fem.*: -ai: CORP. V 964 (*periit*). -e: CORP. VI 17054. 25160. VIII 16335 -e C(laudi?) Ian(uarii?) f(iliae). 3761. 4120. 4146. 18470. 4803. *scribitur cum apice*: CORP. VI 22492 (*periit*) Dónatus. V 974 Dónáta. *notatur*: Donat.: CORP. VI 20427. XV 1506^{a} (*in latere*). IX 2376. XII 5686, 318 (*in vasculo*). VIII 3860. 20596. Donat(u)s: CORP. XII 5686, 319 (*in vasculo*). XIII 10010, 809 (*in vasculis*). VIII 16396, 5 (*ibid.* 8 Dona(t)u(s)). D(o)nat(a): CORP. III 15204, 7 (*in imbrice*). Don(a)ta: CORP. VIII 7943. 19148. 13628. Don(a)t(i) (*fort.* Don⟨a⟩t(i)): CORP. XV 3446 (*in amphora*). *cf. et* Don(...), Dona(...). *nomen et imprimis cognomen (primum legitur a. 70 v. p. 232, 69) usitatissimum est in Africa (in titulis Africanis legitur fere 370^{ies}, in ceteris titulis fere 360^{ies}. v. et p. 231, 23); cf.* AVG. epist. 44, 6 -i nomen Afrum esse soleat. *versum esse videtur ex poen.* mu(t)tun, *hebr.* nathan.

notabiliores (*plerumque nomen; cogn. l. 71. 75. 78. p. 230, 3. 7. 47. 63. 73; fortasse p. 231, 19*): 1 PHLEG. macr. 2 Πόλλα Δωνᾶτα, Σέξστου θυγάτηρ, πόλεως Βονωνίας, ἔτη ἑκατὸν δέκα. 2 INSCR. Wiener Denkschr. 54, 2 (1911) p. 62 n. 128 (*in Lydia, saec. II med.? cf. adn.*) ἀνθυ(πάτῳ) ⟨. . .⟩ικιῳ (*leg.* ⟨Οὐ⟩ινίῳ *vel potius* ⟨Λικ⟩ινίῳ?) Δωνάτῳ. 3 M. Saenius -us, *frater Arvalis a. 219 sqq.* (*cf. Nagl, PW. ser. II vol. I 1722, 48*): ACT. Arv. a. 219 II 12 *praesidente* Saenio -o ad cretam. a. 224, 2. *ibid.* 20 M. Saen. -us. a. 231, 10. Sev. Alex. A 9 flam(en) -us. B 4. a. 239 (CORP. VI 37165), 8. 4 C. Iunius -us *praef. urb. a. 257, cons. II a. 260* (*cf. Riba, PW. X 1034*): CHRONOGR. a. 354 chron. I p. 65, 257 Iunius -us *praef. urb.* CORP. XI 5750, 1 (*Sentini*) P. Cornelio Saeculare II et C. Iunio -o II cos. *item iterationis nota extat*: INSCR. Bull. dell' Ist. Arch. 1885 p. 184 (*Romae* = CORP. VI 39083?) ⟨Iu⟩nnio -o II coss. CORP. XI 5748, 1 (*Sentini*). VIII 20150 (*in Numidia*) ⟨Iunio Don⟩ato II. *sine iterationis nota*: CORP. VIII 18841 FRG Vat. 19 COD. Greg. 3, 4, 2 FAST. chron. min. I p. 59, 260. p. 65, 260. p. 228, 260 (*Δονάτου*). p. 289, 368. p. 441, 873 PRAEF. pasch. 3 COD. Iust. 2, 11, 18 *passim.* 5 Vrbanus -us (*ab* OPTAT. 1, 14 p. 16, 11 Vrbanus Carisius *vocatur; in eius domo concilium Cirtense a. 303 est celebratum*): AVG. epist. 53, 4 gesta ecclesiastica ... Secundi Tigisitani in domo Vrbani -i habita. c. Cresc. 3, 27, 30. 6 CORP. VI 507 (*a. 313, periit*) C. Magius -us Severianus v(ir) c(larissimus) pater sacrorum invicti Mithrae. 7 *duo episcopi Afri saec. IV, auctores haereseos Donatistarum (cf. Jülicher, PW. V 1540; de uno atque eodem viro Casis Nigris oriundo, Carthagine episcopatum gerente cogitat Chapman, Revue Bénéd. 26 [1909], 13 sqq.)*: -us Casinensis (-us maior) *et* -us Carthaginiensis (-us Magnus, *mortuus in exilio [v. l. 45] post a. 355; scripta eius [v. l. 44] perierunt*). *saepe non liquet utri loci singuli tribuendi sint (cf. l. 26. 31), ex. gr.*: AVG. epist. 88, 1 pars -i, quae primo apud Carthaginem pars Maiorini dicebatur (105, 9 Constantinus prior contra partem -i severissimam legem dedit. CONC. Carth. a. 411 Mansi 4, 64^{D} *al.* CANON. Migne 67, 204^{C} [*a. 418*] *passim*). RVFIN. symb. 39 p. 376^{B} concilium quod -us per Africam ... contraxit. VINCENT. LER. 2, 2. 4, 5 tempore -i, a quo Donatistae. *certe distinguitur* -us Casinensis (*sc. a Casis Nigris*): OPTAT. 1, 22 p. 26, 5. 1, 24 p. 27, 5 *al.* AVG. c. Cresc. 2, 1, 2 p. 362, 3 maiorem -um a Casis Nigris qui altare contra altare in eadem civitate (*i. Carthagine*) primus erexit. coll. c. Don. 3, 12, 24 ubi (*i. Romae, a. 313*) -us a Casis Nigris in praesenti convictus est ... schisma fecisse Carthagine (epist. 105, 8). 3, 17, 31. 3, 20, 39 de -i nomine contendissent, quod non Carthaginiensis sed Casinensis -us ... astitisset. adv. Don. 13, 17. 16, 20 epist. 43, 4. 185, 47. haer. 69 huius haeresis (*sc. Donatistarum*) principem accipimus fuisse -um qui de Numidia veniens ... Maiorinum apud Carthaginem ordinavit episcopum. cui Maiorino -us alius (*sc. Carthaginiensis*) ... successit qui eloquentia sua sic confirmavit hanc haeresim, ut multi existiment propter ipsum potius eos Donatistas vocari. PROSP. chron. I p. 450, 1026 ISID. orig. 8, 5, 51 *al.* -us Carthaginiensis (*Maiorini episcopi successor, v. l. 30*): EPIST. syn. Sardic. or. (Hil. coll. antiar. A IV 1) praef. Carthaginis episcopo ... -o. OPTAT. 3, 3 p. 76, 16 raro est appellatus episcopus sed -us Carthaginis dicebatur. *passim.* AVG. c. Cresc. 2, 1, 2 p. 362, 1 -um ... Carthaginis qui haeresim maxime roborasse perhibetur. coll. c. Don. 3, 18, 36 p. 85, 27 maior auctor ipsorum -us Carthaginiensis. adv. Don. 13, 17 p. 114, 21 -um ... Carthaginiensem ... pro magno habent. 16, 20 p. 118, 23. *passim.* HIER. chron. a. Abr. 2344 (*a. 328*) -us ... a quo per Africam Donatiani (vir. ill. 93 -us a quo Donatiani per Africam [PROSP. chron. I p. 450, 1025 *a. 328* ADDIT. Prosp. chron. I p. 495] sub Constantino Constantioque; ... extant eius multa ad suam haeresim pertinentia). HIER. chron. a. Abr. 2371 (*a. 355*) -us ... Carthagine pellitur. PROSP. chron. I p. 451, 1026 alius -us qui ab illo (*sc. Casinensi*) tertius fuit. *al. passim. cf.* Donatiani *p. 233, 83*, Donatistae *p. 234, 56.* 8 Aelius -us *grammaticus Romae celeberrimus saec. IV, Hieronymi praeceptor (cf. Wessner, PW. V 1545; Schanz IV 1 p. 161)*: SVBSCR. Don. comm. Ter. (*antiquiss. codd.*) Aeli -i v̄. c̄. oratoris urbis Romae commentum Terenti. SVBSCR. Don. ars gramm. IV p. XXXI (*cod. Leid.*) ars -i grammatici urbis Romae. EXPLAN. in Don. gramm. IV 486, 8 -us v. cl. (*Keil*; v. c. d. *codd.*) Vergilianum carmen vel Terenti comoedias mirifice commentavit. HIER. chron. a. Abr. 2370 (*a. 353*) -us grammaticus praeceptor meus (in eccles. 1 p. 390 adv. Rufin. 1, 16 p. 410^{A}) Romae *insignis habetur* (*inde* CASSIOD. chron. II p. 152, 1092 *a. 355*). SERV. Aen. *passim.* SCHOL. Ter. p. 67, 24 *sqq. passim.* CLEDON. gramm. V 9, 3 in arte utraque doctissimi -i. PRISC. gramm. III 61, 20 -us in commento Aeneidos. 281, 14 -i commentum *Terentii* (320, 13). 284, 3 -us in secunda arte. fig. num. gramm. III 414, 21 -us in arte prima. *passim.* BOETH. categ. 3 p. 257^{D} CASSIOD. gramm. VII 214, 25 *al.* GREG. M. epist. 5, 53^{A} p. 357, 41 (*a. 595*) ISID. orig. 1, 6, 1. 2, 21, 1. 9 Tiberius Claudius -us *grammaticus saec. IV ex., scripsit 'interpretationes Vergilianas' (cf. Wessner, PW. V 1547; Teuffel III^{6} p. 309)*: CLAVD. DON. Aen. tit. Tiberi Claudi -i ad ... filium suum (*v. p. 234, 16*) interpretationum Vergilianarum Aeneidos liber I. epil. p. 642, 5 Tiberius Claudius -us ... filio suo salutem. 10 -us *proconsul Africae a. 408 (cf. Seeck, PW. V 1545, 43; Pallu, Fastes des provinces Africaines II 120)*: COD. Theod. 9, 40, 19 (*a. 408*) -o p(ro)c(onsuli) Afric(ae). 16, 5, 44 (*a. 408*). AVG. epist. 100 tit. (*a. 408/9*) domino eximio meritoque honorabili insigniterque laudabili filio -o. 112 tit. (*a. 410*) honorabili fratri -o ... exproconsuli. 11 CORP. XIV 2107 (*Lanuvii, aet. inc.*) C. Mevio C. f. -o Iuniano consuli proconsuli Siciliae provinciae pr(aetori) aedili q⟨uaes⟩tori Siciliae provinciae. *vix idem* THEODORET. hist. eccl. 2, 15, 9 (*ex epistula Athanasii*) τὸν ἀνθύπατον Δονᾶτον. 12 -us *grammaticus quem discipulum suum fuisse* VIRG. gramm. *contendit*: VIRG. gramm. epit. 4 p. 15, 10 Don quidem discentis mei -i germanus frater (13 p. 82, 21). p. 19, 22 Iulianus pater -i (epist. 3 p. 133, 19 duos filios Iuliani, -um grammaticum et *eqs.*). p. 25, 3. 10 p. 73, 14 -us (*A b cf.* GRAMM. suppl. 201, 4 *et* 8 *adn.*; Donatius *P b*) praetorius in apologetico. epist. 6 p. 171, 7. 13 -us *grammaticus fictus a* VIRG. gramm.: VIRG. gramm. epit. 15 p. 87, 23 fuit quidam senex -us apud Troiam quem ferunt mille vixisse annos. hic cum ad Romulum ... venisset *eqs.* (13

[*J. Kapp*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

p. 81, 2. 14 p. 83, 8 epist. 3 p. 147, 23). 15 p. 88, 13. *martyres*: **1** PASS. Scill. p. 22, 4 Praesente bis et Condiano (*Usener*, Claudiano *codd.*) consulibus (*a. 180*) XVI Kalendas Augustas Karthagine in secretario impositis Sperato ... -a (*Δονᾶτα*), Secunda. p. 24, 8. 25, 10. 26, 7. 8 statim decollati sunt. MARTYROL. Hier. 16 Kal. Aug. in Anxiae. **2** CYPR. epist. 22, 2 p. 534, 20 -us *martyr*. **3** -us *episcopus Bagaiensis, martyr Donatista a. 348 (?)*: OPTAT. 3, 2 p. 68, 3. 3, 6 p. 86, 22 Marculus et -us ... occisi et mortui (AVG. c. Petil. 2, 14, 31 p. 37, 18. 2, 20, 46 p. 46, 17). *al.* AVG. in euang. Ioh. 11, 15 p. 1483 -us Bagaiensis in puteum missus est. **4** -us *episcopus Arretii Etruriae saec. IV med.* (*v.* MARTYROL. Rom. 7 Id. Aug. *cf. Kaulen, Kirchenlex. 3, 1980*): GREG. M. dial. 1, 7 p. 184^C virtutem -i. **5** -us *diaconus, Nini filius, a Donatistis necatus*: OPTAT. 2, 18 p. 52, 5 cum altare defenderent diaconi catholici ... duo occisi sunt, Primus ... et -us filius Nini. *cf.* CORP. VIII 17653 (*Numid.*) Silvani, Primi, -i (*sanctorum*). **6** GREG. TVR. glor. mart. 59 apud urbem ... Namneticam duo sunt martyres ... alter -us est vocitatus. *martyres* -us *et* -a *passim in* MARTYROL. Hier. *in titulis* (*v. et l. 15*): CORP. VIII 23041 (*in prov. Byzac.*) Saturninus -us. 10686 (*in agro Thevestino*) -us, Miggin, Baric ... nomina m⟨ar⟩tiru(m) pere(grinorum) (*cf.* 18656 [*in prov. Numid.*] sanctorum ... -i, Migginis, Baricis. MARTYROL. Hier. pr. Id. Apr. -i, Varici). 16396, 5 (*in prov. procos.*) -(u)s m(artyr) n(oster?). *episcopi* (*omnes fere Africani. cf. supra l. 6 sqq 10 sqq.*): -us *episc. Carth. a. fere 240* (*cf. Jülicher, PW. V 1545, 55*): CYPR. epist. 59, 10 p. 677, 18 Privatum ... Fabiani et -i litteris severissime notatum. CYPR. epist. 57 tit. p. 650, 13 -us *sedis inc. item* epist. 70 tit. p. 766, 7. 9. CYPR. sent. episc. 55 (*a. 256*) -us a Cibaliana. OPTAT. 1, 13 p. 16, 2 -us Calamensis *traditor a. 303* (AVG. c. Cresc. 3, 27, 30 p. 436, 13 un. bapt. 17, 31 p. 32, 16 epist. 53, 4). OPTAT. 1, 13 p. 16, 1 -us Masculitanus *traditor a. 303* (1, 20 p. 22, 13 AVG. c. Cresc. 3, 27, 30 p. 436, 1 un. bapt. 17, 31 p. 32, 16 epist. 53, 4). OPTAT. 2, 19 p. 54, 21 -um annorum septuaginta episcopum *catholicum* ... spoliare ausus est episcopali nomine *Felix Idicrensis Donatista* (2, 25 p. 64, 22). -us *episcopus Euroeae Epiri, aetate Theodosii* (*v.* MARTYROL. Rom. pr. Kal. Mai.): CASSIOD. hist. 9, 46 p. 1162^B GREG. M. epist. 14, 7 (*a. 603*). 14, 13 SOZOM. hist. eccl. 7, 26. *episcopi Maximianistae Cabarsussensis concilii a. 393 (?)*: EPIST. Maxim. Aug. in psalm. 36 serm. 2, 20 p. 380 -us Sabratensis. p. 381. *et v. l. 43. ibid.* -us Fiscianensis. *ibid.* -us Cebresutanus (Cebresusitanus, Ceberesitanus *al.*). p. 381 -us Samurdatensis. *ibid.* -us Belmensis (Belinensis, Balmiensis *sim. al.*). *episcopi concilii Bagaiensis a. 394*: AVG. c. Cresc. 3, 53, 59 p. 464, 24 -us *Donatista. item* 4, 10, 12 p. 513, 10. AVG. c. Cresc. 3, 19, 22 p. 429, 20 -um Sabratensem *Maximianistam* (3, 53, 59. 4, 4, 5 c. Gaud. 2, 7, 7 p. 263, 12. *v. l. 38*). AVG. c. Cresc. 2, 10, 12 p. 370, 13 -um Macomadiensem (*Donatista, postea catholicus*). CORP. XIV 1937 (*Ostiae, ca. a. 400*) -us episc. *episcopi concilii Carth. a. 411*: **1** *Donatistae*: CONC. Carth. a. 411 Mansi 4, 95^A -us episcopus *civitatis Tubursicuburensis* (*cf.* 4, 157^A Tubursicensis. 4, 271 Dubursicuburensis). 4, 96^A Turensem (AVG. coll. c. Don. 1, 12 p. 45, 21 -um in loco Turrensi). 4, 98^A Madaurensis. 4, 105^B Bamaccorensis (4, 140^B). 4, 104^A *Cillitanus* (4, 112^B. 138^B). 4, 115^B *sc. Tigillabensis* (4, 271 Tigillavensis). 4, 122^A Tiseditanus. 4, 125^C Scilitanus (4, 155^B). 4, 128^C Botrianensis (4, 270 Betrianensis). 4, 135^A Celerinensis. 4, 135^B Vagearensis. 4, 137^B Apissanensis. 4, 138^C Merferebitanus. 4, 144^B Tanudaiensis. 4, 146^A Tamascaniensis (4, 271 Tamascaninensis). 4, 146^B Bucconiensis. *ibid.* Tegulatensis. *ibid.* Ziccensis (4, 271 Zicensis). 4, 150^A *sc. Sucardensis* (4, 163^A). 4, 150^B Arensis. 4, 154^B a Medianis Zabuniorum. 4, 159^A a Turre Rotunda. 4, 159^B Auzagerensis. *ibid.* Buzensis. 4, 161^A Ancusensis. 4, 270 Cresimensis. **2** *catholici*: CONC. Carth. a. 411 Mansi 4, 93^A Amburensis. 4, 95^B Tisilitanus. 4, 103^A Saiensis (?). 4, 266 Buritanus. *ibid.* Tacapitanus. AVG. epist. 141 tit. -us ... et ceteri episcopi de concilio Zertensi (*a. 412*) ad Donatistas. epist. 176 (= CANON. Migne 56, 464 *epistula Milevitani concilii a. 416*) tit. *bis*. CANON. Migne 56, 725^A (*a. 417*) *duo episc. Afri.* Migne 67, 221^D (*a. 418*) de Mauritania Sitifensi. 67, 228^A (*a. 418*) *episc. Afer.* CONC. Ephes. a. 431 Mansi 5, 529^D -o Nicopoleos Epiri veteris (5, 587^B *Δονᾶτος, sed cf. p. 154, 16*). LEO M. epist. 12, 6 (*a. 446*) Salicinensem ex Novatianis. NOT. episc. Byz. 32 Ermianensis (Herm-). 73 Boanensis. 85 Rufinianensis (Ruffianensis *H*). 108 Aggaritanus. Maur. Caes. 11 Panatoriensis. 15 Tifiltensis. 23 Subbaritanus. 37 Ternamunensis (-mus-). 58 Frontensis (Fortensis? *cf. Not. dign. occ. 30, 6. 15*). 62 Voncariensis. Maur. Sitif. 2 Sitifensis. Num. 15 Ausucurrensis. 61 Rusticianensis. 62 Villadegensis. 90 Gilbensis. 92 Silensis. 119 Maximianensis EPIST. pontif. (Fel. II 13) p. 200, 6 Thiel (= CONC. Rom. a. 487 Mansi 7, 1171) *episc. Afr.* CONC. Carth. a. 525 Mansi 8, 648^C -us episcopus plebis Gerbitanae. VICT. TONN. chron. II p. 205, 565 -us et Chrysonius episcopi de Africa. GREG. M. epist. 2, 52 p. 155, 17 (*a. 592*) per -um et ... reverentissimos fratres et coepiscopos nostros (*in Africa, ut videtur*). *presbyteri*: CYPR. epist. 14, 4 p. 512, 16 conpresbyteri nostri -us et *eqs.* AVG. epist. 173 tit. -o presbytero partis -i. 173, 7 -i Mutugennensis. MIRAC. Steph. 1, 7. PAVL. MED. vita Ambr. 54 -us quidam natione Afer, presbyter ... ecclesiae Mediolanensis. NOT. episc. Maur. Caes. 7 Nobicensis. Num. 82 Iugurensis. SVBSCR. Origen. cod. Casinensis (*v. Teuffel III^6 § 477, 11*) -us ... presbyter proprium codicem in castello Lucullano infirmus legi *a. 569*. INSCR. Revue archéol. 4 sér. II 1903 p. 143 (*in prov. Numid., a. 581/2*) ecclesiae Nicivensium ... -i. GREG. M. epist. 8, 7 (*a. 597*) *Catanensis*. *diaconi* (*cf. p. 231, 12*): AVG. epist. 139, 2 ille -us, diaconus rebaptizatus. CONC. Rom. a. 531 Mansi 8, 741^A. GREG. M. epist. 5, 51 (*a. 595*) -i archidiaconi. *alii*: COD. Iust. 6, 37, 5 (*a. 213*) -o (*item* 2, 11, 12 [*a. 224*]. 6, 54, 6 [*a. 225*]. 9, 35, 3 [*a. 239*]). 4, 32, 10 (*a. 223*) -o militi (*item* CONSVLT. 9, 16 [*a. 225*] = COD. Greg. 1, 10, 2). CYPR. ad Donat. tit. Thasci Caecili Cypriani ad -um *amicum* (NICET. p. 81, 3 beatus Cyprianus -um suum *eqs. cf.* PS. CYPR. epist. 1, 1 tit. p. 272, 2). epist. 22, 3 salutant vos ... sorores Ianuaria, ... -a. ACTA mart. Ruinart p. 265 (*a. 259*) -us *beneficiarius*. COD. Iust. 5, 3, 6 imp. Aurelianus A. -ae. LACT. ira 1, 1 -e *cui Lactantius librum de ira misit* (22, 1). mort. pers. tit. p. 171, 3 ad -um confessorem (1, 1 p. 171, 6. 16, 3 p. 189, 15. 35, 2 p. 214, 2. 52, 5 p. 237, 16). HIER. epist. ed. de Bruyne Revue Bénéd. 27 (1910) 4 tit. domno sancto ... -o. AVG. epist. 60, 1. 2 *bis*: *monachus*. MIRAC. Steph. 2, 3, 1 -us quidam dicitur homo, sane honestissimi quoque filii, nomine Rustici, pater. IOH. BICL. chron. II p. 212, 571 -us abbas monasterii Servitani (p. 217, 584, 5 sancti -i). MAR. AVENT. chron. II p. 239, 581, 1 propter cuius (*Austregildis reginae Francorum*) transitum interfecti sunt duo medici Nicolaus et -us. GREG. M. epist. 1, 46 (*a. 591*) -o officiali *Theodori ducis Sardiniae*. 9, 11 (*a. 598*) de agro quem -us possidebat. 9, 193 (*a. 599*) -us lator praesentium. SVBSCR. Itala cod. Monac. num. fin. (p. 64) incip(it) liber deuteronomium ⟨...⟩ -o ⟨...⟩ L. Victorino Amen. PROCOP. aedif. 4, 4 p. 118, 25 *in Epiro vetere s. Thessalia*: φρούρια δύο τοῦ ἁγίου Δονάτου.

in titulis: **a** *nomen* (*dedi omnia quae habui exempla* CORP. *VI et VIII exceptis. ubique fere nomen serv. vel lib.*): CORP. VI 164, 11 (*a. 165, periit*). 4359 (*ex monumento Drusi, periit*) -us Ti. Germanici tonsor. 6148 (*in columbario*). 6221 (*ex monumento Statiliorum*). *item* 6260. 6287 -us fullo Tironianus. 6918 (*in columbario*) -ae fil(iae). 8829 (*periit*) -o Aug. dispe(n)satori. 8984 -o servo. 9191. 9526 -i *lintearii*. 13350 -o Aug. n(ostrorum) bernae. 16211 L. Cornelius Felix -ae vernae suae. 17051. 17052 -a Antoniae Tropes l. 25923 Minervalis et -a domini *Saturninae alumnae*. 33789 -us Caesaris Aug. plumbar(ius). *passim.* INSCR. christ. Rossi I 174 (*a. 364*). 420 (*a. 394*). CORP. XIV 1017 (*Ostiae*). 1954 (*ibid.*). 3997 (*in Latio*). IX 466 (*Venusiae*) -us Ner(...) *gladiator*. X 299 (*Tegiani, periit*) pater -us -o filio. 711 (*Surrenti*). 2374 (*Puteolis*). 2375 (*ibid.*). 6604 (*Velitris, periit*). 7815 (*in Sardinia*). IV 616 (*periit*) -us rog(ator). 1887^b. 2086. XI 1069 (*Parmae*). 4245 (*Interamnae*). V 157 (*Polae, periit*). 373 (*in regione X*). 1663 (*Aquileiae*). 8369 (*ibid.*). 2714 (*Ateste, periit*). XII 2197 (*in Gall. Narb.*). CARM. epigr. 1200, 1 (*Aptae Iuliae*) *coni.* Allmer. CORP. XIII 1941 (*Luguduni*). 5108 (*in Germ. sup.*). 7215 (*ibid.*). 8108 (*in Germ. inf.*). III 2309 (*in Dalmatia*). 8951 (*ibid.*). 14272 (*ibid.*). 3260 (*in Pannon. inf., periit*). 5251 (*in Norico*). 5617 (*ibid.*). II 6338 (*in prov. Tarraconensi*). INSCR. christ. Hisp. 306 (*in Lusitania, a. 465*) -a puel(la) Chr(ist)i. VIII 364 (*in prov. Byzac.*; *ibid.* 463. 520). 2482 (*in Numid., a. 253*). 4005 (*Lambaesi*). 5066 (*in Numid.*) -a Soricionis *filia*. 10637 (*Theveste*) -us primicer⟨i⟩us. 8696 (*in Maur. Sitif., a. 322*) ex officina Dona(ti). 21183 (*in Maur. Caes.*) -us Kalami Damarionis l(iberti) l(ibertus). 12629 (*Carthagine*). 15998 (*in prov. procos.*). *in instrumento domestico* (*v. l. 52. p. 233, 53*): *in vasculis* (*cf. PW. Suppl. III p. 411*): CORP. XV 3445 -i. 3346. 4068. XI 6695, 110 Don(ati?). 6700, 272 -i. XII 5686, 318 -(us). 5686, 319 -(u)s. XIII 10003, 29 -⟨i⟩. 10010, 809 -us fec(it) *vel* -i ma(nu). 10017, 331 -us *vel* -i. VII 1336, 430. 431 -us f(ecit). 1336, 432 -i manu. III 6010, 81 (*cf.* add. p. 1052) -us f(ecit). 12014, 33 -us. 14373, 41 -i m(anu). *in lucernis*: CORP. XV 6410 -i. 6757 Dona(ti?). IX 6081, 25 ⟨D⟩onati. XI 6699, 71 -i. V 8114, 39 -i. III 6008, 19 -i. 8076, 12 -i. 12012, 6 -us. II 6256, 15 (*periit*) de -i of(f)icina. VIII 22642, 2 lucernas colatas de of(f)icina -i. 22643, 2 -o. *in gemma*: CORP. III 15129, 6 -i. *in tegula*: CORP. VIII 10475, 20 -us.

b *cognomen* (*usitatum ubique, frequentissimum in Africa; ingenuos v. ex. gr. infra l. 74. 77. 83; dedi exempla selecta*): CORP. I^2 1061 (= VI 8257 *in columbario, periit*) C. Dom(iti) -i (*? 'magis placet* C. Pomponati(us)'). VI 157, 7 (*a. 131, periit*) P. Scantius -us *magister fontis*. 200 I 90 (*a. 70*) Cn. Octavius -us *miles*. 218^a (*a. 202*) L. Aelius -us Benev(ento) *miles*. 1056^b I 46 (*a. 205*) Lumbresi -e *vigil. al.* 1057 III 3 (*a. 210*) op(tio centuriae) L. Aureli(us) -u(s) *vigil. al.* 1058 III 3 (*a. 210*) a c(ommentariis) pr(aefecti) L. Aur. -us. 1058 V 11 s(criba) tr(ibuni) L. Minucius -us. *al.* 1063 II 5 (*a. 212*) Iuli -e *vigil.* 1064 II 12. 14. 1919 L. Faenio L. fil. -o eq(uiti) R(omano) decuriali de(curiae) viator(um) co(n)s(ularis) (*cf.* 32308 [*periit*] L. Faenius L. fil. Dona⟨tus dec(urialis)⟩ decuriae viatoriae eq(uestris) co(n)s(ularis)). 2940 T. Ravolenus T. f. Vel(ia) -us Firmo Pic(eno) mil(es). 5181 Ti. Iuli -i acceptoris a subscr(iptionibus) (*idem* 5182). 12162 Aponiae -ae. 18925 (= X 2472) Gaviae -ae filiae ... Elbia -a *mater*. 21033 Laeliae -ae filiae ... Arellia -a *mater*. 28202 (*periit*) M. Valerius -us et Valeria -a filia. 28780 Vti -i. 30865 (*a. 175*) Lucretio -o librario. 32526^a IV 19 (*a. 218*) Cn. Domitius Cn. f. Stel(latina) -us Ben(evento) *praetorianus. passim.* XIV 125 (*Ostiae, a. 224*). 251 IV 11 (*ibid., a. 192*). *al.* IX 811 (*Luceriae*) T. Naevio -o Augu-

[*J. Kapp*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

stali. INSCR. Ephem. epigr. VIII p. 24 n. 111 (*Aufidenae*) P. Octavio P. l. -o Augustali. CORP. IX 1640 (*Beneventi, periit*) Verzobio (*agn.*) C. Caelio C. f. St(ellatina) Bassaeo -o pr(aetori) Cer(iali) i(ure) d(icundo) q(uin)q(uennali) adlect(o) in ord(inem) dec(urionum) eq(uiti) R(omano) C. Caelius -us *pater* (*idem* 1641). 3025 (*Teate Marrucinorum*) C. Publicio -o equiti Romano, aedili IIIIviro quinq(uennali) et curator(i) muneris publici. X 6455 (*Priverni*) T. Rutilius -us ... Rutiliae T. T. C. l. -ae l. 7274 (*Panormi, a. 198*) ⟨IIv⟩ir(atu) P. Satyri -i et *eqs.* (*idem* 7275 [*ibid., a. 199*]). TAB. cer. Pomp. (Corp. IV suppl.) 7, 20 A. Vetti -i (*idem* 54, 19). 77, 9 ⟨L. Magul⟩ni -i (*idem* 79, 5. 94, 4). CORP. V 1641 (*Aquileiae*) Caesiae -ae quae et Severa. 1830 (*Iulii Carnici*) ⟨M.⟩ Quinctilio M. l. -o mag. vící. XII 3745ᵃ (*Nemausi*) Cre(s)centí(ae) -ae. XIII 2019 (*Luguduni*) Metília -a medic⟨a⟩. 6385 (*in Germ. sup., a. 217*). INSCR. Ephem. epigr. VII 890 (*ad* Corp. VII) C(a)ecilius -us Bessus natione *miles*. CORP. III 1743 (*in Dalmatia*) Noviae -ae. 875 (*in Dacia*) ⟨...⟩ -us praef(ectus) leg(ionis). 10515 (*in Pannonia inf.*) P. Sitt(ius) -us Mustiolus. 11586 (*in Norico*) P. Postumius Calon(is) l. -us. 5947 (*in Raetia*) Cl(audius) -us eq(ues) leg(ionis) III Ital(icae). INSCR. graec. Rom. Cagnat I 560 (*in Moesia inf.*) Γ. Ἀντώνιος Δονᾶτος. INSCR. Arch.-epigr. Mitt. a. Öst. VIII 223, 57 (*in Thracia*) Κλ(αυδίαι) Δωνάται. CORP. III 6612 (*Alexandriae, periit*) Flavius M. ⟨fil.?⟩ -us. II 5812 (*in Tarraconensi, a. 239*) Val(eria) -a. VIII 303 (*in prov. Byzac.*) M. ⟨. . .⟩ius -us sacerdos. 11340 (*ibid.*) Caecili -i Aufidiani fl(aminis) p(er)p(etui). 22805 (*ibid.*) Q. Hortensius -us qui et Multunos. 22983 (*ibid.*) Postumia -a quae et Píncula. 1636 (*in prov. procos., aetate Valentiniani*) ⟨A⟩emilius Iul(ius) Cassius -us pont(ifex) cur(ator) rei p(ublicae). 14877 (= 1338, *ibid.*) M. V⟨ol⟩ussius -us fl(amen) p(er)p(etuus). 12598 (*Carthagine*) -us Aug. lib. adiutor tabul(arius). 27985 (= 2066 *Theveste, periit*) C. Iuli -i. sacerdos Saturni. ... Iuli -i. 2121 (*in Numidia*) Fl(avius) -us sac⟨e⟩rdos. 2464 (*ibid., ca. a. 170*) ⟨I⟩ul(ius) -⟨us⟩ *miles*. 4803 (*ibid.*) (A)emilia -a sibi et fili(a)e suae -(a)e. 10696 (*ibid.*) P. Domitius -us ... et Iulia -a uxor eius. 17899 (*ibid.*) ⟨.⟩ Annio Arminio Do⟨nato claris⟩simo puero . . . ⟨.⟩ Anni Armini -i flaminis ⟨perpetui⟩ nepoti. 18072 (= 2555, *ibid.*) C. Manil(ius) -us has(tatus) pr(ior). 18239 (*ibid.*) Memmio -o decimo pilo. 18698 (= 4764, *ibid.*) Pompeus -us fl(amen) p(erpetuus). 18843 (= 5514, *a. 268*) Cornelius -us. 19266 Civ⟨i⟩lius -us mag(ister) ⟨pagi⟩ *Phuensium*. 2349 (*Thamugadi*) C. Nonius -us sacerdos. 2557ᵃ, 27 (*in castr. Lamb., a. 203*) C. Iulius -us *miles*. 2667 (*Lambaesi*) P. Antonius -us sacerdos una cum Antonio -o filio. 3359 (*ibid.*) Cornelia -a *uxor M. Aemilii Primi* (*cf.* 3374 Cornelia -a *mater Aemiliae Saturninae*). 3762 (*ibid.*) Iulia -a v. a. XXXV (*cf.* 3763). 3980 (*ibid.*) P. Pomponius -us (*cf.* 3979 *et* 3981). 4159 (*ibid.*) Vlpia Mustia ... fecer(unt) matri Vlpi⟨a⟩ Aeternitas et Iulia et -a ⟨et Vl⟩pius -us. 8807 (*ibid.*) C. Fabius -us ... et C. Stertinius -us fl(amines) p(erpetui). 8865 (*ibid.*) P. Cornelius Crescens Arne(nsi) -us. 18318 (*ibid.*) Iulius Domtus. 20278 (*ibid., a. 202*) Aurelius -us. 9016 (*in Mauret. Caes., a. 235*) L. Tannonius -us. 9069 (*ibid., a. 320*) Te(rentia) -a. 9121 (*ibid.*) Iuliis Quintiano et . . . -o et -o minori. 9133 (*ibid., ca. a. 234*). 9195 (*ibid.*) M. Furnius -us eq(ues) ⟨R(omanus)⟩ fl(amen) p(er)p(etuus). 20708 (*ibid., aet. Ant. Pii*) Caius Dom⟨i⟩tius -us libertus et procurator. 20744 (*ibid., a. 213*). 20745 (*ibid., a. 222*) G. Attius Plautius -us *duumvir*. *in instrumento domestico (cf. p. 232, 54)*: *in lateribus*: CORP. XV 1505 C. Vibi -i Felix ser(vus) f(ecit) (1506 Felix C. Vibi -(i). *cf. l. 57—59*). 2205 (*saec. II med.*) of(f)icina Licini -i. *in imbrice*: CORP. III 15204, 7. *in vasculis*: CORP. XV 2511 C. Vibi -i Florus ser(vus) fecit (*cf. supra l. 54*). 4068β ⟨...⟩ -i. *in doliis*: CORP. XV 2512 C. Vibi -i Fortunatus ser(vus) f(ecit) (XI 6691, 26 C. Vibi -i. *cf. l. 54 sqq.*). *in fistula*: CORP. XV 7677 (*saec. I ex. vel II in*) M. Vipsanius -us. *in signaculo*: CORP. XV 8528 L. Valeri -i.

c *cognomen an nomen*: CORP. VI 8445 M. Aur(elius) Aug(usti) lib(ertus) Alexander ... -o filio. 8476 -o Augustorum tabulario ... P. Aelius Aug. lib. -us *pater*. 20015 (*periit*) C. Iulius Florus -i l. 20311 (*periit*) C. Iuli Licini l. Tyrrheni et -ae libertae. XIV 533 (*Ostiae*) M. Aemili(us) -i f. Omides. 768 (*ibid.*) Canuleiae Speratae -us frater. III 12489 (*in Moesia inf.*) Lucius Pompeius Vale(n)s . . . -o filio. VIII 22938 (*in prov. Byzac.*) L. Bommius Rogatus. . . . -us fratrí. 4803 (*in Numid.*) *v. l. 32.* 18575 (*ibid.*) M. Iuli⟨us ...⟩tus . . . -us f⟨ilius?⟩. 9093 (*in Mauret. Caes.*) Caelia Monna et -a fil(iae) *Caelii Ianuarii et Vlpiae Rogatinae*. 9106 (*ibid.*) Flavius Namfamo. . . . patri -us fil(ius). 9111 (*ibid., saec. III*) Gargilius Siddin(us). . . . fili fecer(unt) Pacat(us), -us. 21624 (*ibid.*) Appertius Soricus uxori et -us matri.

d *gentilicii loco?*: CORP. XIII 5092 (*in Germ. sup.*) -o Caesaris Au⟨g.⟩ Salviano exactori tributorum. VIII 4856 (*in Numid.*) L. -us L(ucii) f(ilius) Scap⟨tia⟩ Longinus. 9803 (*in Mauret. Caes.*) -a Vestannis (*nom. pr.? an potius corruptum* = vixit annis).

e *signum*: CORP. VIII 8640 (*in Mauret. Sitif.*) Istablici qui et -i. INSCR. graec. XII 5, 712, 52 Καρκινίας ὁ καὶ Δοννᾶτος. *J. Kapp.*

adi. **Dōnātiānus** *a* Donato *haeretico sive duobus haereticis (p. 230, 8 sqq.) ductum. cf.* AVG. c. Cresc. 2, 1, 2. HIER. vir. ill. 110 -ae partis (GENNAD. vir. ill. 18 CONC. Carth. a. 411 Mansi 4, 55ᴬ·ᴰ. 56ᴬ·ᶜ). PS. PROSP. prom. 3, 38, 41 schisma -um. *subst.* Dōnātiānī *sectatores Donati utriusque, i. q.* Donatistae (*q. praeterea v., imprimis l. 62*): FILASTR. 83 p. 45, 12 Montenses ... qui et -i dicuntur (*cf.* GENNAD. vir. ill. 5 HIER. chron. a. Abr. 2371. AVG. haer. 69 in urbe Roma Montenses vocantur) ... qui et Parmeniani appellantur. AMBROSIAST. in Rom. 16 p. 69ᴮ in I Cor. 1? p. 186ᴰ. 14—16 p. 187ᶜ MAXIMIN. c. Ambr. 49 HIER. vir. ill. 93 GENNAD. vir. ill. 4 5 HIER. chron. a. Abr. 2344 AVG. c. Cresc. 2, 1, 2. 2, 2, 3. 2, 4, 5. 2, 16, 20. haer. 69 -i vel Donatistae. VICT. VIT. 3, 71. *huc etiam* Donatianis *p. 229, 2.* *sing.*: AVG. c. Cresc. 2, 12, 14. **Dōnātiānus,** -a *nom. et cogn. vir. et mul. (l. 41) plerumque christ. extra Africam rarius; cf.* Donatus, Donatius, *adi.* Donatianus. *notatur* Donati(anus) *l. 52.* CORP. VI 1121 (*periit, aet. Dioclet.*) Basilius -us v(ir) p(erfectissimus) rationalis. *cf. Hirschfeld, Verwaltungsb.*² *p. 33 sqq. et 37 adn.* COD. Theod. 1, 2, 4 (*a. 319*) Crepereio -o. CORP. VI 1686 (*a. 322*) P. Gavius Renatus Maior -us v(ir) e(gregius) fl(amen) Aug. p(er)p(etuus). CORP. VIII 7017 (*Cirtae, a. 395—401*) Fl(avio) Barb⟨ar⟩o -o v(iro) c(larissimo). *cf.* 7068. *grammaticus (?)*: CLAVD. DON. Aen. tit. Tiberi Claudi Donati ad Tiberium Claudium Maximum -um filium suum (epil. p. 642, 5 Tiberio Claudio -o). *an idem atque* PRISC. gramm. II 225, 11 -us in senatu pro se. GRAMM. VI 275, 11 ars grammatica accepta ex auditorio -i? *cf. Götz, PW. V 1532, 10.* *episcopi* (*plerumque Afri; etiam haeretici*): OPTAT. 1, 23 p. 27, 2 -us a Foro Claudii. MIRAC. Steph. 1, 13 Pisitanae civitatis. CONC. Carth. a. 411 Mansi 4, 94ᴬ *al.* (*errore* 160ᴬ Datianus) Teleptensis (*primae sedis prov. Byzac.; cf.* Milev. a. 416 Mansi 4, 334ᴰ CANON. Migne 56, 486ᴮ. 725ᴬ. 67, 221ᴰ AVR. epist. p. 1009ᴮ. *fort. etiam* AVG. epist. 196, 1). CONC. Carth. a. 411 Mansi 4, 96ᴬ Montenus (*cf. adn.* . 4, 122ᴮ Zellensis. 4, 133ᶜ Bagaiensis. 4, 150ᶜ Carcabianensis. 4, 156ᴮ Lamzellensis. 4, 161ᴮ Capsensis (*inc. sedis eodem tempore*: AVG. c. Cresc. 3, 53, 59 = 4, 10, 12 epist. 175 tit. in psalm. 36 serm. 2, 20 init. [*nisi est* Datianus Camicetensis *ibid.* p. 380] EPIST. pontif. 321 Migne 20, 582ᴮ AVELL. p. 73, 23 CANON. Migne 56, 453ᴮ). NOT. episc. Num. 59 Veselitanus (Veges-*Ruinart*). 69 Teglatensis. Byz. 101 (A)eliensis. Maur. Caes. 29 Vsinadensis. *martyres*: PASS. Montan. 2 *Afer* (*a. 259/60; fort. is qui* Donatus MARTYROL. Hier. 10 Kal. Iun.). Rogat. et Donat. 2 Ruin. p. 322 (*sub Dioclet.*) in urbe Namnetica ... iuvenis ... -us (*cf.* MARTYROL. Hier. 9 Kal. Iun.). MARTYROL. Hier. 13 Kal. Mart. (*in Africa*) pr. Kal. Iun. in civitate Sirtha (Firtha *Bern.*). 8 Id. Aug. Romae ... in via Appia. *in titulis*: **a** *nomen*: CORP. VI 9920 II 24. XV 1686 (*in latere*). X 5874 (*Ferentini*). V suppl. ital. †1104 (*Polae*). III 5617 (*in Norico, periit*) -⟨i⟩anus libertus. VIII †180 (*in prov. Byzac.*). †23049ᵇ. †2189 (*in Numidia*). 2202. †18705 (= 10787) Donati⟨ana⟩ (*lapis* Donatiai). †5489 (*in prov. procos.*). †16396 Donati(a)n(u)s. †20600 (*in Mauret. Sitif.*) -i *martyris*. **b** *cogn.*: CORP. VI 1056ᵇ 4, 72 (*a. 205*) Caecili -e *vigil.* 1058 IV 57 (*a. 210*) Q. Iulíus -us *vigil.* 3604 Q. Iulius -us optio. XIII 1810 (*Luguduni*) Q. Marcius -ánus eques corniculárius. VII 759 Marcus Caecilius -us militans tribunus in praefecto dono principis. III 2236 (*in Dalmatia, periit*) Aurelius -us. VIII 717 (*in prov. Byzac.*) G. Amullius -us. 12157 A. Antonius -us. 12161 L. Caecilius -us. 12163 M. Caledius -us. 12168 ⟨. . .⟩ -us. †23053ᵍ Vadius -us. 2403 II 9 (*in Numidia*) Fl(avius) -us fl(amen) p(erpetuus). 2480 (*cf.* 2481) ⟨C⟩occeio -o ⟨e(quite)⟩ R(omano) c(uratore) reip(ublicae). 2569, 63 L. Iulius Donati(anus). 17903ᵇ. 17911 (= 2400) Q. Hammonius -us q(uaestor), pr(aefectus) i(ure) d(icundo). 18073, 13. 18374. 8581 (*in Mauret. Sitif.*). 20484. 21801 (*in Maur. Caesar.*). 16603 (*in prov. procos.*). 17169 L. Caecilius Cresce(n)s -us. 26364. *dub.*: CORP. XIII 1992. **Dōnātistae,** 'pars Donati' (*sic saepissime* AVG. *al.*), *i. e. schismatici Africani saec. IV, sectatores Donati (p. 230, 8 sqq.). cf. Jülicher, PW. V 1540, 36.* *v. praeterea* Donatianus (Donatiani), Cotopitae, Cutzupitae, Montenses, Parmeniani; circumcellio. *contra eos scripserunt* OPTAT. AVG.

de forma: AVG. c. Cresc. 2, 1, 2 me nomina derivare vel declinare docuisti, ut a Donato Donatianos potius quam -as dicerem, quam tamen Graecam saltem declinationem esse concedis, videlicet quod ita -ae a Donato ut euangelistae ab euangelio nominentur, quod te delectari dicis ... vide ergo, ne forte ipsi priores hoc voluerint appellari, quia Donatum habent pro euangelio ... eis facis iniuriam, cum scribis in Latino sermone non nisi Latinam regulam probans Donatianos ... nam ego cum scriberem, iam mihi a nescio quibus propagatum sonabat hoc nomen (*antea non legitur nisi* OPTAT. *l. 76*) neque id mutare curavi, cum et hoc ad distinctionem quam volebam satis sufficere existimarem ... sed quia per Donatum ... magnum scandalum factum est, ita fortasse a Donato -as ut ab scandalo scandalistas voluit appellare (*i. qui primus hoc nomen flexit*). *cf.* 2, 2, 3. 4, 9, 11. *de prosodia v. l. 77 sq.* OPTAT. 3, 3 p. 77 ut qui illum (*i. Donatum Carthag.*) secuti sunt, iam non Christiani vocarentur, sed -ae. PAVL. NOL. epist. 7, 2. AVG. anth. 484ᵃ (= INSCR. christ. Rossi II p. 461), 1 -arum crudeli caede peremptum ... corpus. 3 cum -a fuisset. epist. 43, 1, 1. 43, 5, 14. 44, 5. 6. 52, 3. 53, 5. 6. 55, 34. 56, 2. 58, 1. 69, 1. 76, 1. 93, 1. 11 non solum -ae a Donato, verum etiam proprie Rogatistae a Rogato appellamini (93, 51 anim. 1, 2, 2. 2, 10, 14. 3, 2, 2 serm. 138, 10, 10; *p. 235, 29*). 93, 24 *sq.* 118, 12. 139, 1. 141 tit. 185, 1 gest. Pelag. 12, 27 in psalm. 36, 2, 23. 67, 39 serm. 46, 12, 28. 138, 9, 9. 182, 7, 7. 183, 5, 9. 197, 4. 252, 4, 4 c. Parm. 1, 1, 1. 1, 10, 16. 1, 12, 19. 2, 1, 1. 3, 3, 17. 3, 4, 21. 24. 3, 6, 29 bapt.

[Reisch †]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

1, 1, 1. 1, 3, 4. 1, 5, 7. 1, 6, 8. 1, 18, 28 quam latius Cyprianistae quam -ae vocarentur. 2, 3, 4. 2, 6, 7. 3, 1, 1. 5, 4, 6. 7, 54, 103 c. Petil. 1, 12, 13. 2, 1, 1 un. eccl. 1, 1. 2, 2. 3, 6. 6, 11. 8, 22. 12, 31. 14, 36. 18, 47 c. Cresc. 1, 22, 27. 3, 78, 90 un. bapt. 1, 1. 9, 16 coll. c. Don. 1, 2 *passim.* adv. Don. 1, 1 c. Emer. 1. 2 c. Gaud. 1, 1, 1. 1, 20, 23. 1, 22, 25. 1, 27, 31. 1, 29, 33. 1, 30, 34. 1, 37, 49 doctr. christ. 3, 30, 42 c. Iul. op. imperf. 1, 10 retract. 1, 20, 1. 2, 17, 1. 2, 18, 1. 2, 26, 1. 2, 34, 2. 2, 40, 1. 2, 51, 1. 2, 59, 1 PS. AVG. c. Fulg. 2 catacl. 5, 6 CONC. Carth. a. 411 Mansi 4, 51[B] *passim.* GENNAD. vir. ill. 74 POSSID. vita Aug. 6 *sq.* 9 *sq.* 12 *sqq.* 18 COD. Theod. 16, 5, 37. 40 (= COD. Iust. 1, 5, 4). 41. 43 -as qui et Montenses vocantur (CONST. Sirmond. 12). 54. 65 (= COD. Iust. 1, 5, 5). 16, 6, 4 *sq.* CONST. Sirmond. 14 VINCENT. LER. 4, 5. 6, 11 CANON. Migne 56, 430[A]. 67, 195[B] *al.* QVODV. (PS. PROSP.) prom. 2, 6, 10. PRAEDEST. 1, 44 p. 601[A] -as a Donato, Montenses a montis latebra, Parmenianos a Parmenio vocamus. 1, 61. 69 ALC. AVIT. epist. 26 VEREC. in cant. 2, 17. 3, 6 CASSIOD. in psalm. 60 concl. NOVELL. Iust. 37, 5. 8 PS. PRIMAS. in apoc. prol. p. 794[C] GREG. M. epist. 1, 72. 75. 82. 2, 46. 4, 32. 35. 6, 34. 59. 61 FACVND. c. Moc. p. 855[C] *et saepe.* fid. p. 877[A]. 878[A] FERRAND. canon. 50. 189—193 ISID. orig. 8, 5, 51 in lev. 11, 4.
quasi pro adi. (*cf. l. 35*): AVG. epist. 93, 16 non illos aut illos homines, sed multas civitates fuisse -as, nunc esse catholicas. 111, 1 clericorum -arum et circumcellionum (134, 2. *cf. etiam* c. Parm. 1, 17, 18 c. Gaud. 1, 38, 51 POSSID. vita Aug. 10). 139, 3 ad ipsos laicos -as. 155, 17 -is haereticis (gest. Pelag. 22, 46 c. Petil. 1, 1, 1 c. Cresc. 2, 8, 10. 2, 16, 20. 4, 10, 12 serm. 138, 10, 10. 202, 2, 2 COD. Theod. 16, 5, 44 CANON. Migne 67, 203[B]. *l. 35*). coll. c. Don. 1, 14 -arum episcoporum (c. Emer. 9). POSSID. vita Aug. 12 rebaptizatores -as. *sing.* **Dōnātista,** -ae: AVG. anth. *p. 234, 78.* epist. 34, 3. 93, 49 cum Rogatista ... non cum qualicumque -a (*cf. p. 234, 80*). agon. 29, 31 aliquis -a. bapt. 7, 54, 103 sacrilegus -a. serm. 183, 1, 1. 183, 5, 9. 183, 8, 12 doctr. christ. 3, 30, 43. retract. 2, 25, 1 Petiliani -ae. 2, 26, 1 grammaticus etiam quidam -a Cresconius. PS. AVG. c. Fulg. 2 *passim.* COD. Theod. 16, 5, 38 LEO M. epist. 12, 6 CASSIOD. compl. in act. prol. p. 1382[A] Tyconius -a (inst. div. 9 *sq.* PS. PRIMAS. in apoc. prol. p. 793[C] *quasi adi.* (*cf. l. 20*): AVG. doctr. christ. 3, 30, 43 -a haereticus (*cf. l. 24*). retract. 2, 34, 1 -a presbytero. *nota*: COD. Theod. 16, 5, 39 -ae superstitionis haereticos ... vel fatentes vel convictos ... poenam debitam ... persolvere decernimus. *Reisch †.*

Donax, -acis *nomen et cogn. vir., gr.* Δόναξ. *cf.* Donace. *de etymologia v. l. 43. v. etiam notam Dresselii ad Corp. XV 1244[a] p. 342 (cf. ibid. p. 3 sq.).* **1** *nomen: nomen militis*: TER. Eun. 772 Simalio, -x, Syrisce sequimini. 774. DON. Ter. Eun. 755 -em. 774 mire composita ad contemptum nomina legionariorum; nam -x ab arundine nomen, veluti sit inanis ac fragilis. 814. *in titulis*: CORP. X 8056, 128 (*in vasculis*) -x Maeci (*ibid.* Dona(x) Maec(i). XII 5686, 320. XIII 10009, 158. *cf. Keune, PW. Suppl. III 411*). XI 1737 (*Volaterrae, periit*) -x Aug. lib. me(n)sor. **2** *cogn.*: CORP. VI 451 (*a. 100*) M. Livius (mul.) lib. -x. 22826 P. Naevius -x. 23662 (*periit*) L. Paccius -x. XV 1244 *et* 1260 (*in lateribus, saec. I*) C. Licini -is (IX 6078, 104 [*in tegulis*] C. Licini -is). X 1403[g] 3, 1 (*Herculanei*) ⟨...⟩nius C. l. -x *miles.* 2627 (*Puteolis, periit*) D. Iuniu(s) -x. INSCR. graec. XII 1, 652 (*Rhodi in insula*) Τιβερίου Κλαυδίου Δόνακος.

Donc⟨. . .⟩ *cogn. mul. celt. inc.* CORP. III 6510 (*in Norico*) ⟨...⟩tuliae Donc⟨...⟩. *cf.* Doncius *sim.*

Doncius *cogn. vir. celt.; cf. c.* Donc⟨...⟩, Donco *et c.* Donicius. CORP. III 14044 (*in Pannonia sup.*) Aurelius -us *miles.*

Donco *nom. vir. celt., cf. c.* Donico *et c.* Doncius (*v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1304*). CORP. III 11653 (*in Norico*) Albino -onis f(ilio).

? **Doneilla.** INSCR. christ. Leblant 581 (*saec. VI in.*) *fort.*: Doncilla *cf.* Doncius.

Dones *v. p. 236, 41.*

Dongonēs *pop. Hispaniae.* CONST. veteran. 43 p. 873 (= CORP. VII 1195) extr. 11 (*a. 124*) in alis VI et coh(ortibus) XXI quae ap⟨p(ellantur)⟩ ... II Dongon(um).

? **1. Donia** *opp. Cretae.* CONC. Calab. a. 451 Mansi 7, 622[D] Sebon episcopus -ae. *fort.* Cydonia *q. v.*

2. Donia *v.* Donius.

Doniānus *fundus.* TAB. fund. Volceian. (Corp. X 407) 3, 12 (*a. 323*).

Donibezecus *nom. vir. hebr.,* אֲדֹנִי־בֶזֶק. CYPR. GALL. iud. 73 dux fuit et princeps *Hierosolymi* -us (VVLG. iud. 1, 5 Adonibezec *v. vol. II p. 1953, 13*). Ios. 316 Donibezelo (*ita trad.*) ... regna Iebusaea qui ... tractabat in aula (VVLG. Ios. 1, 10 Adonisedec *v. vol. I p. 805, 46*). *cf. Encycl. bibl. I 67. 70 s.* Adoni-bezek *et* Adoni-zedec.

Donibezelus *v. l. 72.*

? **Donicat(ius)** *nom. gent., cf. c.* Donicus. CORP. XIII 3707 (*in Treveris*) ⟨Se⟩x(tus) Donicat(ius) Atticus. *fort.* Donicatus *gentilicii loco.*

? **Donicat(us)** *nom. vir. celt., cf. c.* Donicatius (*v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1304; Hähnle, PW. Suppl. III 411*). CORP. XIII 5433 (*in Germania sup.*) Cerealis -i. 10010, 810 (*in vasculis Gallicis*) -i. *ibid.* Donica, Donic, Doni, Don. *potest esse* Donicati(i).

Donicius *cogn. vir. celt., cf. c.* Donnicius *et c.* Donicus (*v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1304*). CORP. V 4601 (*Brixiae*) T. Faunio Ateci filio -o.

Donico *nom. vir. celt.; cf. c.* Donco, Donicus (*v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1304*). CORP. III 14214 II 9 (*in Moesia inf.*) -o Viro⟨...⟩ *miles.*

Donicus *cogn. vir. celt.; cf. c.* Donicat(i)us, Donicius, Donico (*v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1304*). CORP. V 165 (*Polae, periit*) L. Gavilius -us. III 2746 (*in Dalmatia, periit*) M. Valerio -o natus domo Celeiae *miles.*

Donidius *nom. vir. fort. celt.* *amicus et aequalis Sidonii*: SIDON. epist. 2, 9 tit. -o (Desiderato *var.*). 3, 5, 1 vir spectabilis ... -us. 6, 5 venerabilis -us.

Donilaus *v.* Domnilaus.

Donilla *nom. et cogn. mul. celt. (v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1305). nomen*: CORP. XIII 3994 (*in Belgica*) -(a)e. *cogn.*: CORP. XIII 3724 (*in Treveris*) Cricconia -a. INSCR. graec. Rom. Cagnat III 342 (*in Pamphylia, ca. a. 140*) Φλ(αουίας) Δονίλλης.

Doninda *nom. (vir. an mul.?) celt.* (*v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1305*). CORP. XIII 5027 (*in Germania sup.*) -a.

? **Donis.** CORP. XIII 2302 (*Luguduni*) Venantia -is (*f.*) *sive* Donis(sia) (*cf. l. 21*) *sive* Venanti Adonis.

Donisiānus *v. p. 179, 29.*

Donissius, -a *nom. gent. celt.* (*v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1305*). CORP. XIII 4266 T. -o Dotal(i). *cf. l. 18.*

Donius, -a *nom. gent. orig. celt., cf. c.* Donnius (*v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1305*). CORP. XIII 6892 (*in Germania sup.*) C. -us Suavis c(ivis) Viruno ... L. -us Albanus frater. VIII 2272 (*in Numidia*) -i Muntani. 6433 (*ibid.*) C. -us Gudulus. 6434 (*ibid.*) L. -us Rogatus. 6435 (*ibid.*) -a Honerata. 6436 (*ibid.*) -a Marcia. *nom. vel cogn.*: CORP. XIII 10010, 811 (*in vasculo Gallico*) -us. VIII 5870 (*in Numidia*) Vrbania -a. 10954 (*orig. inc., periit*) V⟨...⟩ius Fortunatus; ... -ius fecit patri.

? **Donnauc(us)** *nom. vir. celt., cf. c.* Donnus *sim.* (*v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1305; Hähnle, PW. Suppl. III 411*). CORP. XIII 10010, 812 (*in vasculis Gallicis*) Donnauc(us). *ibid.* Donnauci. *cf.* VII 1336, 433.

? **Donnaxius,** -a *nom. gent.* CORP. XIII 4301 (*in Mediomatricis*) P. Donnaxi⟨us⟩.

Donnedo *nom. vir. celt.* (*v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1305; W. Schulze, Eigennamen p. 16 adn. 8*). CORP. V 5596 (*in agro Mediol.*) Donniae -onis f. Pupae.

Donnes *nom. vir. barb.* *dux Parthorum*: FLOR. epit. 4, 12, 44 (*a. 2 p. Chr.*) -es (Dones *B*) quem rex Artageris praefecerat. RVF. FEST. 19, 3 -es ... quem Parthis Arsaces praeposuerat. *cf. Stein, PW V 1548.*

Donnetus (Donnetius?) *nom. vir. celt.* (*v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1305*). CORP. XIII 4521 (*in Belgica*) -i fili(i)s.

Donnicius, -a *nom. gent. orig. celt., cf. c.* Donicius (*v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1305*). CORP. III 4726 (*in Norico*) G. -us Rufinus.

Donnius, -a *nom. gent. orig. celt., cf. c.* Donius *et c.* Donnus (*v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1306; W. Schulze, Eigennamen p. 423*). *nom. gent.*: CORP. VI 1059, 15 (*a. 210, periit*) L. -o Mansueto *centurioni.* 19545 -a (mul.) l. Thionice. XIV 922 (*Ostiae*) C. -i Hermadioni⟨s⟩. X 487 (*Paesti*) -a M. (*et*) A. l. Secunda. V 1052 b 21 (*Aquileiae*) L. -us Probus. 1195 (*ibid., periit*) Sex. -us Dorus. 4421 (*Brixiae*) Sex. -o Antonio. 5596 (*in agro Mediolaniensi*) -ae Donnedonis f. Pupae. XII 647 (*in Gallia Narb.*) L. -us C. f. Flavos flamen Romae et Augusti ... C. Donnei (*gen.*) Venae. 1082 (*ibid., periit*) ⟨...⟩ -us Saturninus. 1761 (*ibid.*) -ae Quintillae. 1955 (*ibid.*) Sex. -i Eutyciani Sex. -us Eutychus pater. 1962 (*Viennae, periit*) -a Modesta. XIII 530 (*in Aquitania*) -a Italia .... -a Calliste l(ibertae). 1576 (*ibid.*) ⟨Se⟩x. -i Prisc⟨iani?⟩ Vellavi. 2570 (*in prov. Lugudunensi, periit*) -us Sextilius. 7717 (*in Germ. sup.*) Sex. -us Vindex *centurio.* III 5337 (*in Norico, periit*) C. -o Attico. *dub.*: CORP. XIII 3100[1] (*in patera*) Don(nia) Gaudilla et Pr(imia) Primilla (*an* don(averunt)?). *nomen*: CORP. XII 3591 (*Nemausi*) Frontonis -i f. XIII 5 (*in Aquitania*) Aldeni -i fil. 10017, 76 (*in vasculo*) Δοννίας. III 5029 (*in Norico, periit*) Attalo -i f. 11005 (*in Pannonia sup., periit*) -us.

Donnotaurus *v.* Domnotaurus.

? **Donnu⟨la⟩** *cogn. mul.* CORP. VIII 21569 (*in Mauretania Caes.*) Omidia Donnu⟨la⟩. *fort.* Domnula.

Donnus *nom. vir. celt.* (*v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1306*). **1** *rex Ligurum* (*cf. Stein, PW. V 1548*): OV. Pont. 4, 7, 29 progenies alti fortissima -i (Doni *E F*). CORP. V 7231 (*Segusione, a. 9/8 a. Chr.*) M. Iulius regis -i f. Cottius. INSCR. Notiz. degli scavi 1899 p. 211 (*Augustae Taurinorum*) ⟨D⟩onni re⟨gis ... C⟩otti n(epos) (*cf. infra l. 77*). **2** *alii*: CORP. IV 6349. 6350 (*in amphoris*) Δόννου. V 5335 (*Comi, periit*) Sacirae -i f. 7232 (*Segusione, periit*) C. Iul(ius) -i l. Erastus et Iulia -i l. Cypris (*fort. liberti regis Donni*). XIII 1120 (*in Aquitania*) -o Ca⟨m⟩ulatuci (*fil.*). 4355 (*in Mediomatricis*) -o.

Dono *nom. vir. celt., cf. c.* Donnus (*v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1307*). CORP. III 11579 (*in Norico*) Magiomarus -onis f.

? **Dontaurios** *fort. nom. daemonis* (*cf. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1307*). CORP. XIII 10026, 86 (*in lamina argentea*). *cf.* Domnotaurus.

Dontio *nom. vir. celt., cf. c.* Dontius. CORP. XII 5686, 321 (*in vasculo*) -oni. *cf. p. 237, 7.*

[*J. Kapp*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Dontius *nom. vir. presbyter Cirtensis aet. Constantini Magni*: OPTAT. app. 1 p. 193, 32 -us presbyter. p. 193, 37. 195, 5. 24. 196, 25. *v. l. 5.*

? **Dontus** *nom. vir. celt.* (*v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1308*). CORP. VIII 542 (*in prov. Byzac.*) Maxima -i f. *potest esse* Donti(i). *fort. huc pertinet*: CORP. XIII 10010, 813 Dontio⟨n⟩ic(. . .). *potius legendum*: Donti o⟨ff⟩ic(ina) *vel* Dontio ⟨fe⟩c(it).

Donuca *mons Thraciae.* LIV. 40, 58, 2 (*a. 179*) montem ingentis altitudinis, -am vocant (*sic ed. Mogunt.* [*desunt codd.*]; Dunaca *B. Niese coll. Strab. 4 p. 208* Δούνακα).

Donus *nom. et cogn. vir. nomen*: GREG. M. epist. 6, 8 tit. (*a. 595*) -o episcopo Messanensi. 6, 37 tit. 7, 35 tit. (Domno *R*[1]). 8, 3 tit. (Bono *var. l.*). 9, 50 tit. 11, 32 tit. 13, 22 tit. (*a. 603*). CONC. Rom. a. 601 Mansi 10, 489[A] (= GREG. M. epist. 5, 57[a] p. 367, 13) -us (Domus *Big.*) presbyter. LIB. geneal. chron. I p. 196, 624 in Africa passus est -us (Deonus *F*) Montanus *martyr. cogn.*: CORP. VI 12731 C. Atti -i. VIII 19985 (*in Numidia*) Sex(tius) -us. 25949[a] ⟨. . .⟩e -us.

1. Donūsa *nom. gr. insulae*, Δονοῦσα (*cf. Bürchner, PW. V 1548*). *inter* Donus-, Donys-, Donis- *variant codd.* VERG. Aen. 3, 125 viridem . . . -am (Dony- *MP*, CLAVD. DON. *ad l.*, Doni- *γ a b c*). CIRIS 476 viridem . . . Donisam (*B H L*, Donissam *A R*). MELA 2, 111 (Dionysia *trad.*) PLIN. nat. 4, 69 (Donysa *codd. praeter R* -nisa) TAC. ann. 4, 30 (*a. 24*). AMPEL. 6, 12 *inter Cyclades* -a. GLOSS. IV 230, 21 Don⟨u⟩sa nomen insulae.

2. Donusa (Donysa *v. l. 26*) *nom. et cogn. mul. nomen*: CORP. VI 7307 (*ex monumento Liviae*) Donysae vicariae. 4620 (*ex monumento Marcellae*) -ae. *cogn.*: CORP. VI 4470 (*ex monumento Marcellae*) Claudia -a. 6849 (*in columbario*) Sempronia -a. 14950 Iuliae -ae. X 6153 (*Formiis*) Ediae -ae.

Donysa *v.* Donusa *l. 19. 26.*

? **Dopanes** *v.* Dotames.

Dopirios: SCHOL. Pers. 4, 23 -os physiologus. *v.* Zopyrus.

? **Doppiānus** *fundus*: CORP. XV 2604[a–d]. 2605 (*in amphoris*) *fort. leg.*: fig(linae) f(undi) Dopp(iani).

Doquirius *v.* Docquirius *p. 202, 7.*

Dōr (**Dōra, Dōrum, Dōron**), *hebr.* דּוֹר, *opp. Syriae* (*cf. Benzinger, PW. V 1549*): *de formis*: Dor *v. l. 42.* Dora *v. l. 50.* Dorum (-on) *v. l. 63.* Thora: TAB. Peut. 10, 2. *gen.* Dororum *transl. ex gr.* Δώρων: CONC. Const. a. 536 Mansi 8, 1073[B] Barochius episcopus -orum *inter episc. Palaestinae. abl.* Doris (*transl. ex* IOS. arch. 5, 87 Δώροις): CASSIOD. Ios. antiq. 5, 3 p. 123 Bas. Azoto et -is. *legitur* Dor (*indecl.*, LXX *plerumque* Δώρ): ITALA iud. 1, 27 (Lugd.) habitantes -r (VVLG. habitatores -r). VVLG. Ios. 11, 2 in regionibus -r iuxta mare. 12, 23 rex -r et provinciae -r. 17, 11 habitatores -r. 21, 32. III reg. 4, 11 Nephath -r. I par. 7, 29. HIER. sit. et nom. p. 115, 22 -r Napheth, quod Symmachus transtulit -r maritima, haec est Dora, in nono miliario Caesareae Palaestinae pergentibus Tyrum, nunc deserta (*sim.*: 142, 14). ISID. orig. 15, 1, 18 -r urbs fuit quondam potentissima, et versa vice Stratonis turris, postea . . . Caesarea nuncupata. Dora, -ae (LXX Δωρᾶ, IOS. τὰ Δῶρα): HEGES. 1, 18 l. 3 urbibus . . . maritimis . . . Gaza, Ioppe -a (IOS. bell. Iud. 1, 156). 1, 35 l. 29 *v. l. 65.* HIER. sit. et nom. p. 115, 23 *v. l. 46.* p. 139, 27. VVLG. I Macc. 15, 11 venit -am fugiens per maritimam. 15, 13. 25. RVFIN. Clement. 3, 63 profectus est contra -am. 4, 1 apud -am breve oppidum. Ps. RVFIN. Ios. bell. Iud. 1, 2 p. 597 Bas. -am . . . obsidebat (IOS. bell. Iud. 1, 50). 1, 16 p. 630 inter -am et Ioppen (IOS. 1, 409). CYPR. GALL. iud. 67 culmina -ae. CASSIOD. Ios. antiq. 13, 11 p. 376 Bas. (IOS. arch. 13, 223). *ibid.* -am (-an *trad.*) obsidentibus (IOS. arch. 13, 224). 13, 19 p. 383 *bis* (IOS. arch. 13, 324. 326). 14, 8 p. 397 (IOS. arch. 14, 76). 15, 12 p. 449 (IOS. arch. 15, 333). Ios. c. Ap. 2, 114 ad -a (-am *RC*, adora *P*) . . . advenisse. 2, 116 nulla civitas huius (*Idumaeae*) -a nuncupatur, in Phoenice vero iuxta montem Carmelum -a civitas appellatur. RAVENN. p. 89, 15. 357, 1 Guid. p. 524, 19. Dorum (-on *l. 67*): PLIN. nat. 5, 75 *in ora Phoenices* memoria urbium -um, Sycaminum. HEGES. 1, 35 l. 29 maritimas urbes -um (*trad.*; *ed.* -a. IOS. bell. Iud. 1, 409 Δώρων) atque Iopen. CASSIOD. Ios. antiq. 5, 3 p. 123 Bas. a Iordane . . . usque ad civitatem -on. *adi.* **Dōrēnsis:** CASSIOD. Ios. antiq. 8, 2 p. 220 Bas. -em . . . et maritimorum regionem (IOS. arch. 8, 35 τῶν Δώρων). *incolae* **Dōriī:** CASSIOD. Ios. c. Ap. 2, 112 in aliqua civitate Iudaeorum (Idumaeorum *Gelenius*), qui -i nominantur. *incolae* **Dōriēnsēs:** *ibid.* Apollinem deum -ium. *cf. etiam* Dorion *p. 240, 80.*

Dor⟨. . .⟩ *cogn. vir.* (*et nom. mul. v. l. 75*) *inc.* CORP. VI 10299 II 18 (*ca. a. 133*) C. Septicius Dor⟨. . .⟩. XV 2882 (*in amphora*) Fl(avi) Dor(. . .). I[2] 1555 (*Tarracinae*) C. Maneius C. l. Dor⟨. . .⟩. CORP. VIII 8558 (*in Mauretania Sitif.*) Dor⟨. . .⟩ . . . T. Aurelius Ianuarius pater filiae.

Dor⟨. ?.⟩. TAB. Peut. 9, 3 (*scriptura evanuit*) lacus -r. *v. Miller, Itineraria Rom. p. 958.*

1. Dora *nom. geogr.* **a** *v. l. 50.* **b** *fons Arabiae*: PLIN. nat. 6, 151 fontes Daulotos, -a.

2. Dora *cogn. mul. cf. c.* Dorus. CORP. VI 2992[b] Aur(elia) -a. 36408 Teidiae Sex. l. -ae.

3. Dora *nom. vir. cf. c.* Doras. CORP. VI 4897 (*in columbario*) -a frater.

? **Doracenus:** FACVND. c. Moc. p. 867[A] Marianus (Marinianus *al.*) *episc.* -us (Dyrrhacenus *esse videtur*).

Doranonia *v.* Duranius.

Doranum *opp. Colchidis.* ITIN. Anton. Aug. p. 205, 2 -o (Daorano *D*, Darano *B F G*). *cf. Miller, Itineraria Rom. p. 674.*

Dōrās, -ae *cogn. vir. gr.*, Δωρᾶς; *cf.* 3. Dora. CORP. XIV 408 (*Ostiae*) Salonio -ae. XII 3753 (*Nemausi*) L. Pompei(us) -as (*idem, ut videtur*: 3805 [*ibid.*] L. Pompeí Dórae). III 11111 (*Carnunti*) Ant(onius) -as *miles.* INSCR. graec. V 2, 369, 7 (*in Arcadia*) Ἰούλ(ιος) Δωρᾶς.

Dōratius *nom. gent.* (*?*). CORP. VIII 21895 (*in Mauretania Tingitana*) -us ⟨. . .⟩. **Dōratiānus** *cogn. vir.* PAPYR. Wessely, Wiener Studien 24, 1902, p. 105 (*a. 348*) Φλ(αουίῳ) Δωρατιανῷ ἱππιματρων σκουταρίων τῶν ἐν τῇ Ἑρμουπόλι.

Dorcades *insulae.* RAVENN. p. 39, 8. 439, 7. 442, 4 *v.* Orcades.

Dorcadius *cogn. mul.* CORP. VI 37170 (*a. 259*) Chrestina (*pro gentilicio*) -us h(onorifica) f(emina).

Dorcas, -adis *nom. et cogn. mul. gr.*, Δορκάς. *declinatio hybrida: dat.* (*in titulis*) -cae: *v. l. 34. 37. 43 bis, abl.* -ca: *v. l. 23. scribitur* Dorchas *in titulis*: CORP. VI 9251. 17056. 22709. 24533. 25538. 29499 *et infra l. 43 bis. 46–49.* **A** *nomen*: **1** *nomen gr. mulieris Iudaeae transl. ex aram.* טְבִיתָא *i. q.* 'Gazelle'. VVLG. act. 9, 36 Tabitha, quae interpretata dicitur -as (Δορκάς). 9, 39. BACHIAR. repar. laps. p. 1043 sic . . . Petrum in -a vidua fecisse. FVLG. aet. mund. p. 174, 14. ARATOR act. 1, 811 -adis . . . manus. ITIN. Anton. Plac. rec. A 46 p. 190, 5 (Torcas *G*). **2** Ps. RVFIN. Ios. bell. Iud. 4, 5 p. 743 Bas. *Ioannes* lingua patria -adis filius dicebatur (IOS arch. 4, 145 Δορκάδος). *in titulis*: CORP. VI 8958 -adis Iuliae Augustae l(ibertae). 12782 -as . . .; Attia Vitalis soror -adis. 17055 -adi. CARM. epigr. 1085 (Corp. VI 17056) CORP. VI 17058. 24757 (*periit*) -adi. X 2376 (*Puteolis*). V 373 (*in regione X*) Dorc(a)s. XII 3565 (*Nemausi*) -adi. II 6338[n] (*in Tarraconensi*) ⟨D⟩orcas *serva.* **B** *cogn.*: CORP. VI 5318 (*in columbario*) Claudiae -adis. 6678 (*item, periit*) Minuciae (mul.) l. -a(di). 9149 ⟨. . .⟩ -ad⟨e⟩. 9251 (*periit*). 11355 Albiae -adis. 15898. 16376. 17002 Domitiae Cn. l. -ae. 17057 ⟨. . .⟩ l. -adi. 17638 Fabriciae -adi. 20428 (*periit*) ⟨I⟩ul⟨i⟩ae -adi. 20900 (*periit*). 21420 (*periit*) Liviae -adi. 22709 (*periit*) Murciae -adi l. 24532 Pompeiae -adi. 24533 ⟨P⟩ompeiae -ae. 25438. 25538. 29330. 29499. INSCR. nuov. bull. archeol. crist. 1901 p. 250, 31 (*Romae*) Aelia -as. CORP. XIV 1252 (*Ostiae*) Sextiliae (mul.) l. -adi. IX 307 (*prope Barium, latet*). 2562 (*Boviani Vndecimanorum*). 4716 (*Reate, periit*) Corneliae -adi. 6188 (*Canusii*) Baebiae L. l. -adi. 6406 (*in regione II*). X 381 (*in agro Atinate, latet*) Antonia A. f. -a⟨s⟩. 1319 (*Nolae, periit*) Gaviae Dor⟨c⟩a⟨di⟩. 4370 (*Capuae, periit*) Titiae C. l. Dorchae. 5718 (*Sorae*) Naeviae C. l. Dorchae. 5817 (*Aletrii*) ⟨Ru⟩freiae M. l. -a⟨di⟩. XI 5469 (*Asisii*) ⟨. . .⟩lesiae ⟨. l.⟩ -adis. V 644 (*Tergeste*) Vibiae -adi. 3050 (*Patavii, periit*). 5218 (*ad lacum Larium*) Pompeiae Dorchadi. 8219 (*Aquileiae, periit*) ⟨V⟩ettia Dor⟨c⟩has lib. V suppl. ital. 858 (*ad V 6374*; *inter Laudenses*) Publiciae Paridis l. Dorchadi. XII 5874 (*in Gallia Narb., periit*) Titiae -adis. VIII 15306 (*in prov. procos.*) Iulia Dorchas.

Dorcatius, -a *nom. gent. poeta aet. Augusteae* (*cf. Teuffel, Röm. Lit.*[6] *II p. 117*): ISID. orig. 18, 69, 1 de quarum (*pilarum*) genere et pondere -us sic tradit. *alius*: CORP. V 2793 (*Patavii, periit*) C. -us Verus.

Dorceus, Δορκεύς. *de formis: acc.* -ea: VAL. FL. 3, 159 STAT. Theb. 9, 853. *voc.* -eu: STAT. Theb. 9, 815. 885. **1** *canis Actaeonis*: OV. met. 3, 210 -eus (Dorcheus *M β*, Doriceus *N*). HYG. fab. 181 p. 37, 7 *in catalogo canum Actaeonis*: -eus. **2** *nom. vir.*: VAL. FL. 3, 159 insignem cithara cantuque fluenti -ea. STAT. Theb. 9, 809 Maenalius -eus (Dorcheus *P*). 9, 815. 853. 885.

Dorchas *v. l. 19.*

Dorcium *nom. mul. gr.*, Δόρκιον. PRISC. gramm. II 148, 16 in 'um' . . . inveniuntur . . . apud comicos feminarum quoque propria, . . . -um. 215, 20 neutrorum formam habentia mulierum nomina, . . . ut 'ἡ Δόρκιον haec -um'. 376, 18 -um *inter verba* voce neutra, significatione feminina. DON. Ter. Phorm. 152 -um (-tium *codd.*) femininum nomen est. Ps. PRISC. gramm. III 523, 15 'um' terminata breviantur *in paenultimo*, ut . . . -um. TVRPIL. com. 126 mitte tristitatem -um (-tium *L Noni*). TER. Phorm. 152 da hoc -o (-ckio *A*, -tio *F E, Donati codd.*). DON. *ad l. v. l. 65.*

Dorco *cogn. vir. gr.*, Δόρκων. CORP. I[2] 1276 (= VI 14806) T. Cincius T. l. -o. VI 33436 (*in columbario*) Q. Caecius (mul.) l. -o.

Dorcus *nom. vir. gr.*, Δόρκος. CORP. XII 1644 (*in Gallia Narb.*) Mercatoris -us (*servus?*).

⟨Δορ⟩κυλίς *cogn. mul.* INSCR. graec. VII 1871 (*in Boeotia*) ⟨Φλαουία Δορ⟩κυλίς . . . υ⟨ἱὸν⟩ Γ. Φλάουιο⟨ν⟩ Λύσανδ⟨ρον⟩.

Dorda *nom. vir. hebr.*, דַּרְדַּע. VVLG. III reg. 4, 31 -a (LXX Δαράλα = hebr. I reg. 5, 11 דַּרְדַּע). I par. 2, 6 Dara (*om. cod. Amiat.*; LXX Δαράδ [Δαρα *var. lect.*], hebr. I Chron. 2, 6 דָּרַע). CASSIOD. Ios. antiq. 8, 11 p. 221 Bas. Dard (IOS. arch. 8, 43 Δάρδανος). HIER. nom. hebr. 41, 18 Dardahe: generatio cognitionis. *forma* Dorda *traditione parum probatur. v. Encycl. bibl. I 1016 s.* Darda.

Dordalus *nom. vir. gr.*, Δόρδαλος (*cf. K. Schmidt, Hermes 37, 1902, 366*). *leno*: PLAVT. Persa 482 unde agis te -e? (791). 789 -us (845). ARGVM. Plaut. Persa 5 -um (-palum *codd.*).

[J. Kapp]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Dōrēnsis *v.* Doriensis *p. 237, 67. 239, 17. 240, 37.*

? **Dorepus** *nom. vir. celt.* CORP. XIII 5761 (*in Germania sup., periit*) -us.

Dōrēs *gens Graecorum* (*cf. J. Miller, PW. V 1551*). *de formis: nom. pl.* -is *in* CIC. *codd. l. 11 bis* (*sc. a* Δωριεῖς). *ad graecam formam* Δωριεῖς, -έων *pertinet genet.* -ieon VITR. 4, 1, 5, *si probatur haec coniectura Iocundi pro codd.* -icon (*G*), -ichon (*HS*), *cf. infra l. 21. eodem pertinere nom.* -is (*supra l. 5*) *probabiliter statuit Lachm. ad Lucr. 5, 85 p. 280* (*'hoc est* -iis'). CIC. Flacc. 64 tria Graecorum genera sint, quorum uni sunt Athenienses, ... Aeolis alteri, -is tertii nominabantur. rep. 2, 8 Aenianes et -is et Dolopes ... absunt a mari. PRISC. gramm. II 24, 10 -es τὺ pro σύ. 32, 16 in quo sequimur -es (276, 4 -es sequimur). 74, 19 soleant -es (-i *Gr*). 253, 20 Aeoles et -es βῶς dicunt. VEL. gramm. VII 51, 8 -es (*acc.*). AQVILA rhet. 47 p. 37, 18 -es *Magnam Graeciam* ... occupaverunt. COMMENT. Lucan. 9, 36 Lacones -es (-is *C*) vocantur. *v. etiam* Dori *et cf.* 1. 2. Doris. *adi.* **Dōriēnsis** (Dōrēnsis *l. 18*). SOL. 2, 10 Paestum a Dorensibus (*class. II*, a boriensibus *class. I*) *constitutum est.* 5, 8 in hanc (*Sicaniam*) plurimi Corinthiorum, Argivorum, Iliensium, -ium ... confluxerunt. IVST. 2, 6, 16. 2, 8, 5 AMM. 15, 9, 3. *adi.* **Dōricus,** Δωρικός. *cf.* Doricus *nom. vir. gen. plur. gr.* -icon: VITR. 4, 1, 5 *fort. recte; cf. l. 6.* **A** *sensu strictiore i. q. ad Dores pertinens*: MANIL. 4, 767 rura. PAVL. FEST. p. 221 lingua (SEN. epist. 77, 14 ANTH. 484, 15 SERV. Aen. 1, 535. 3, 122. 12, 401 MACR. exc. gramm. VI 609, 17 ISID. orig. 9, 1, 5. 9, 2, 80). PLIN. nat. 6, 7 gentes Graecas ... -am, Ionicam, Aeolicam. STAT. Theb. 2, 183 quas *gentes* -us alligat intus Isthmos. 4, 116. 6, 741 agmina. 7, 209. 8, 138 terra. 8, 635. 9, 313 QVINT. inst. 8, 3, 60. IVV. 4, 40 quam (*domum Veneris*) -a sustinet Ancon (SCHOL. *ad l.* Ancona Graeca civitas, quam Graeci in Italia condiderunt, ideo -a). TER. MAVR. 1430. ANTH. 373, 4 vina. POMP. TROG. prol. 3, 7 ab Herculis posteris -o populo sit occupata *Peloponnesus.* AMM. 22, 8, 12. 28, 1, 4 MACR. exc. gramm. V 608, 13. 623, 2. SIDON. carm. 2, 475 tellus. epist. 9, 15, 1 v. 30 si lyrae poeticae Latiare carmen aptet absque -o (*cf.* Dorius *l. 64 sqq.*). PRISC. gramm. II 41, 8 *Typhoëa* -um est. ISID. orig. 13, 21, 33 Durius (Dorius *CK*) *fluvius* a Graecis quasi -us. NOT. Tir. 85, 10 -um. *t. t. in architectura*: VITR. 1, 2, 5 aedes -ae (3, 2, 7. 3, 5, 15. 4, 1, 5. 4, 3, 3. 7 praef. 12). 1, 2, 5 severo more -orum (*sc. aedificiorum, cf. l. 40.* 4, 1, 2 -o more; *item* 4, 3, 1. 3. 6, 3, 7. 7 praef. 16). 1, 2, 6 -is epistyliis. 4 praef. 2. 4, 1, 2 symmetriis (4, 3, 2 *cf.* 10 symmetriarum ... -orum. *cf. l. 38 et 45.* 7 praef. 12). 4, 1, 3 columnarum ... nominationes, -a, Ionica, Corinthia (4, 1, 6. 8. 4, 3, 9. 5, 1, 2. 5, 9, 2. 3 PLIN. nat. 36, 178 ISID. orig. 19, 10, 22). 4, 1, 12. 4, 2, 2 operibus (4, 2, 3. 4, 6, 6 *cf.* 4, 2, 5). 4, 2, 6. 4, 3, 1 genere (4, 6, 1. 5, 9, 3). 4, 3, 6 cymatium (4, 6, 2). 4, 6, 3 (*bis*) ostiis (4, 6, 4. 6. 6, 3, 6). 6, 3, 7 uti in quarto libro de Doricis (*intellege* aedificiis, aedibus *vel sim.*) scripsi. Dōricī, -ōrum *pro subst. i. q.* Dores: VITR. 4, 1, 5 *v. l. 21.* GELL. 2, 26, 10 σπάδικα ... -i (*libri,* δωριστί *Hertz*) vocant avulsam e palma termitem cum fructu. SERV. Aen. 7, 769 *Paeon* Paean secundum -os dicitur. **B** *sensu latiore i. q. Graecus* (GLOSS. -us girec [crec?] saxonice. -a Graeca): TRAG. inc. 62 classem (SEN. Ag. 163 STAT. Ach. 1, 869). VERG. Aen. 2, 27 castra (6, 88 PROP. 2, 8, 32. 4, 6, 34 OV. epist. 15, 370 HOMER. 662 DRAC. Romul. 8, 127. GLOSS. -a castra: stationes navium). SEN. Ag. 421 Pergamum omne -a cecidit face. 523 genus. 613 ignes. VAL. FL. 2, 572 nox -a (*codd. rec.*, Nurica *V; de nocte qua Graeci Troiam ceperunt*). HOMER. 324 ensis. STAT. Ach. 1, 395 arma. TIBERIAN. carm. 2, 15 Troiam popularet -a pubes. AVSON. 348, 4 quod 'e' Latium semper breve -a vox 'ε'. MART. CAP. 4, 335 femina -ae nationis. SIDON. carm. 5, 449 -us hostis ... clausit Pergama. DRAC. Romul. 8, 228 -a regna peragras (*sc. Paris*). Doricae *insulae v. p. 240, 21.* *adv.* **Dōricē:** SVET. Tib. 56 -e Rhodii loquantur. PRISC. gramm. III 3, 1 -e ... dici solet. *adi.* **Dōrius,** Δώριος. -ō- *poetae. i. q. Doricus* (*i. q. Graecus l. 63. 64*): FEST. p. 317 Graeci -ii[s]. AVSON. 304, 11 uterque sensus, Italus seu -us. 415, 4 sermo. *t. t. in musica*: HOR. epod. 9, 6 sonante mixtum tibiis carmen lyra, hac -um illis barbarum (SCHOL. *ad l.* tibiis ... Frigium [*i. Phrygium*], lyra -um). PLIN. nat. 2, 84 Saturnum (*sidus*) -o moveri pthongo. 7, 204 modulos ... -os Thamyras Thrax *invenit* (*cf.* SCHOL. Hor. Vind. ars 203 -us modus; ... vocatur autem -us ab inventoribus, qui sunt Dores. BOETH. mus. 4, 15 p. 342, 13 *modus* -us. 4, 16 p. 343, 10 cuiuscumque sit modi, sive Lydii, sive Phrygii sive -i). APVL. flor. 4 p. 17 seu tu velles ... -um bellicosum (met. 10, 31 tibicen ⟨D⟩orium canebat bellicosum). DIOM. gramm. I 474, 26 in quibus (*canticis*) quaedam -a, nonnulla Phrygia, alia Lydia mele reperiuntur (MART. CAP. 2, 197 melo -o). PS. CENS. frg. 12, 1 species carminum tredecim, ex quibus primi sunt -us (Dori *C*, Doriū *c*, Dorium *Vat.*), Phrygius, Lydius ... (2) his accesserunt ... hypodorius ... deinde -us (Orius *C*) medius *eqs.* SCHOL. Hor. epod. 9, 6 nomina sonorum sunt VII: Lydium, -um *eqs.* (FAV. EVL. p. 20, 27 sono -o). FVLG. myth. 3, 10 p. 79, 3 -us tonus (BOETH. mus. 4, 15 p. 342, 24. 4, 17 p. 346, 13. 16. 18. 20. 22. 24 CASSIOD. art. 5 p. 1210ᴰ. var. 2, 40, 4 -us [Durius *L*, Donus *O*]). MART. CAP. 9, 935 tropi ... sunt quindecim: ... quintus -us cum ὑποδωρίῳ et ὑπερδωρίῳ (9, 966). CAEL. AVR. chron. 1, 5, 175 *modulationem* alteram phrygiam vocant ...; aliam ... quam -on (-am*?*) appellant. *adi.* **Doris** *v. p. 241, 10.*

Dorestat- *v.* Dorostates.

Dōrētē *nom. mul., fort. cf. c. gr.* Δώρητος. CORP. VI 10878 Aeliae -e (*dat.*).

Dōrētio *nom. vir., cf. c.* Doretus. CORP. VI 13423ᵃ (*periit*) -o.

Dōrētus *nom. et cogn. vir. gr.,* Δώρητος; *cf.* Dorete. CORP. VI 29664 -us. CORP. VI 16195 L. Corneli -i. 19942 (*periit*) C. Iulius -us. XIII 10022, 274 (*in signaculo*) Sex. Veli -i.

Dorg⟨...⟩. CORP. X 3367 (*Miseni, periit*) ⟨C⟩oelio Dorg⟨...c⟩ent(urioni) cl(assis) pr(aetorianae).

1. Dōrī, -ōrum *i. q.* Dores. FEST. p. 206 eas (*sphingas*) -i φῖκας (*Lindsay,* ficas *trad.*) vocant. SERV. Aen. 2, 27 unde (*sc. a Doro*) -i (-ii *P*) originem ducunt (ISID. orig. 9, 2, 80). *loc. corrupt.*: CATVLL. 64, 287.

? **2. Dori** *opp. Sarmatiae.* RAVENN. p. 173, 15 -i *inter civitates Bosphoraniae. v. l. 33.*

Dori⟨...⟩ *cogn. vir.* CORP. VI 12196 (*periit*) M. Aqui⟨leio⟩ Dori⟨...⟩.

Doria *v.* Duria.

Dōrias *nom. mul. gr.,* Δωριάς, -άδος. *ancilla*: TER. Eun. 538 -as. 720 DON. Ter. Eun. praef. 3, 4.

Doricae *insulae in mari Rubro sitae* (*cf. Tomaschek, PW. V 1558*). PLIN. nat. 6, 151 insulae -ae (Dorice *D*).

Dōricē *v. p. 239, 60.* **Doricetes** *v.* Dorus *p. 244, 21.*

1. Dōricus *v. p. 239, 20.*

2. Doricus *nom. vir., cf. c. adi.* Doricus CORP. XI 6712, 149 (*in signaculo*) -i.

Dorida *v.* 1. Doris.

Doriefathel. ITALA Ios. 19, 14 (Lugd.) erit exitus eorum in -l (VVLG. Iephtahel, LXX Γαιφαήλ, *hebr.* גֵּי יִפְתַּח־אֵל).

1. Dōriēnsis *v. p. 237, 70.*

2. Dōriēnsis *v. p. 239, 17.*

3. Dōriēnsis *v. l. 76.*

4. Dōriēnsis *adi. etymi incerti* (*vix cogites de* 2. Dori, *potius de oppido* Dorion *l. 78 vel 80*): PATR. Nic. 3, 139 *inter episcopos provinciae Phrygiae*: Athenodorus -is (Duriensis *S*) Doctileo (1, 143 Athenodorus Dorileu; *sim.* 2, 139. 4, 131; *v.* Dorylaum). *huc fort.*: CONC. Rom. a. 649 Mansi 10, 1167ᴱ Stephanus episcopus ... Dorensis ecclesiae.

Δωριεύς *cogn. vir. gr.* INSCR. graec. III 1228, 15 Αἴλ(ιος) Δωριεὺς Βησαιεύς *gymnasiarchus.*

Dōriī *v. p. 237, 69. 240, 12.* **Dorilaum** *v.* Dorylaeum.

Dorimachus *nom. vir. gr.,* Δορίμαχος *sive* Δωρίμαχος. LIV. 26, 24, 7 (*a. 212*) -us princeps Aetolorum (*cf. Wissowa, PW. V 1562*).

Dōrina *cogn. mul. gr.,* Δωρίνη. CORP. VI 12898 (*periit*) Muciae -ae. III 14443 (*in Moesia inf.*) Cocc[c]eiae -(a)e.

Dōrio(n), -ōnis *nom. et cogn. vir. gr.,* Δωρίων. **1** *nomen*: -on *rhetor nationis Graecae* (*cf. Radermacher, PW. V 1563*): SEN. contr. 1, 8, 16. 9, 1, 15. 10, 5, 23. suas. 1, 12 -is (2, 11). 2, 22 (Durion *trad.*). -o *leno*: TER. Phorm. 485. 515. 526. *de* DON. Ter. Eun. 675 *et* 700 *v. p. 244, 30.* *in titulis*: CORP. VI 4361 (*ex monumento Drusi, periit*) -o topiar(ius). 15462 -i contubernali. XV 4732 (*in amphora*) -is L. L(...) Quieti. XII 1646 (*in Gallia Narb.*) -on cont(ubernalis). I² 568 (*in cista*) -o⟨n⟩ (*aut* -o⟨s⟩. *una cum eo* Castor). 2414 (*in gemma*) -o. INSCR. gemmae Furtwängler 2959 -o. **2** *cogn.*: CORP. VI 6651 (*in columbario*) A. Caltilius A. l. -o. 21158 (*a. 12 a. Chr.*) Ti. Latinius Ti. l. -o. XIV 256, 318 (*Ostiae, periit*) Iulius -on *faber navalis.* INSCR. Ephem. epigr. IX 636 (*Lanuvii*) M. Vlpius -on. CORP. XI 6712, 150 (*in signaculo*) M(...) -o. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 964 (*in insula Creta, a. 129*) ἐπὶ ἀρχιερέος Τ. Φλ(αουίου) Σουλπικιανοῦ Δωρίωνος. *huius fort. filius*: INSCR. graec. Rom. Cagnat I 1015 (*in insula Creta*) Α. Φλ(άουιος) Σουλπικιανὸς Δωρίων (1016 [*ibid., a. 163—169*]. 1017. 1018 [*ibid.*] Α. Φλάουιο⟨ν⟩ Σολπικιανὸ⟨ν⟩ υἱὸν Φλαουίο⟨υ⟩ Δωρίωνος. *cf. PIR. II p. 76 n. 246*). *huius filius*: INSCR. graec. Rom. Cagnat I 1017 (*in insula Creta*) ⟨. Φλ(άουιον) Σουλπικιανὸν⟩ Δωρίωνα Πόλυμνιν ταμίαν Βειθυνίας ... στρατηγὸν ἀπο⟨δ⟩ε⟨ι⟩χθέντα (*v. PIR. ibid. n. 247 et Stein, PW. VI 2619*). INSCR. graec. III 1202 I 115 (*saec. III med.*) Αὐρ(ήλιος) Δωρίων *ephebus.* CORP. II 3486 (*in Tarraconensi, periit*) Cn. Numisius Cn. l. -onis (*sic*). INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. II) p. 373 n. 50 (*in Lusitania*) Lucceius -on. CORP. VIII 13197 (*Carthagine*) L. Cornelius -on. PAPYR. Thead. 12, 6 (*a. 330?*) Φλαυίου Δωρίωνος., *cf.* Dorionibus.

Dōrion *nom. gr. oppidorum,* Δώριον. -ō- LVCAN. STAT. **1** *opp. Thessaliae*: LVCAN. 6, 352 -on (Doriton *MZ*, Dorian *P*) irā flebile Pieridum. ADNOT. *ad l.* apud -on (-ona *W*) provocatae Musae a Tamira (= Thamyri) ad cantandum sunt. STAT. Theb. 4, 182 Getico ... flebile vati -on. *adi.* **Dōriēnsis:** COMMENT. Lucan. 6, 352 Thamyris -is fuit vir doctissimus (*inepte, cf. l. 73 sqq.*). **2** *opp. Messeniae*: PLIN. nat. 4, 15 intus (*sc. in Messenia*) ... -on. **3** *opp. Asiae minoris*: PLIN. nat. 5, 117 iuxta eas (*Erythras*) fuerunt oppida Pteleon, ..., -on. **4** *opp. Ciliciae*: PLIN. nat. 5, 92 *in ora Syriae, cui proxima est Cilicia*, Arsinoe, ..., -on (*F² E²*, -o *r*). *cf.* Dor *et* 4. Doriensis.

abl. **Dorionibus** *statio Moesiae inf.* (*cf. Patsch, PW. V 1564; Miller, Itineraria Rom. p. 586*). TAB. Peut. 8, 1 Dorionibus. *cf.* Dorio(n).

[J. Kapp]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

? **Doripater.** CORP. VIII 9409 (*in Mauretania Caes., latet*) cultoris -ri. *potius leg.*: Liberi patris.

Dorippa *nom. mul. gr.*, *Δωρίππη sive Δορίππη* (*cf. K. Schmidt, Hermes 37 [1902] p. 186*). PLAVT. Merc. 683 -a (*voc.*).

1. Dōris, -idis, *gr. Δωρίς.* -ō- *poetae. de decl.*: *formae latinae: gen.* -idis: LIV. 28,7,13 PLIN. nat. 4, 28. 5, 105 COD. Theod. 12, 1, 119. *acc.* -idem: LIV. 42, 13, 8 SVET. Tib. 56. *abl.* -ide (?): *v. infra l. 23. formae graecae: gen.* -idos: PLIN. nat. 35, 139. *acc.* -ida: LVCAN. 9, 36 (*cf.* ADNOT. *ad l.* declinavit ... *τὴν Δωρίδα*) PLIN. nat. 4, 28. 6, 214. **1** *a d i. i. q. Doricus, Graecus*: CVLEX 336 flamma ... -is Erichthonias prostravit ... arces (*i. Troiam*). SEN. Herc. f. 81 tellus (*i. Sicilia*). LVCAN. 9, 36 -ida ... Malean et apertam Taenaron (ADNOT. *ad l.* [*inepte*] civitas in promuntorio Maleo). SVET. Tib. 56 -idem *dialectum* (*cf.* DIOM. gramm. I 440, 5 quinque sunt linguae Graecorum Ias, -is, Atthis, Aeolis, coene. 440, 8. PROB. Verg. ecl. praef. p. 327, 1 -is dialectos). **2** *nomen locorum*: **a** *regio Graeciae* (*cf. Philippson, PW. V 1564*): LIV. 28, 7, 13. 42, 13, 8 MELA 2, 39 PLIN. nat. 4, 1. 28 *ter.* 35, 139 MART. CAP. 6, 651. **b** *regio Asiae Min.* (*cf. Bürchner, PW. V 1565*): PLIN. nat. 5, 103 Caria mediae -idi circumfunditur. 5, 105. 107. 6, 214. **c** *opp. Bithyniae*: COD. Theod. 12, 1, 119 (*a. 388*) Claudiopolis, Prusiadis ... et -idis oppidorum sive mansionum per Bithyniam. *fortasse huc pertinet*: COD. Theod. 7, 4, 4 (*a. 360*) dat(a) IIII Kal. Ian. -id[a]e.

2. Dōris, -idis (-īnis) *nom. et cogn. mul. gr.*, *Δωρίς.* -ō- *poetae dactylici.* Dŏr-: *l. 73 83. p. 242, 11. 16.* *decl.*: PRISC. gramm. II 252, 6 in 'is' desinentia Graeca, si in genetivo Graeco consonantem habuerint ante *ος*, o in i mutant et faciunt genetivum Latinum ... *Δωρίς Δωρίδος* -is -idis. *formae latinae*: *gen.* -idis: VAL. MAX. 9, 13 ext. 4 MYTHOGR. 1, 208 PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 13, 8 HEGES. *praeterea* SER. SAMM. 909. *acc.* -idem: CIC. Tusc. 5, 59 HEGES. *passim in titulis.* *graecae*: *gen.* -idos: GERM. 666 STAT. silv. 3, 2, 16 AVIEN. Arat. 1207 SERV. auct. georg. 4, 391. *dat.* -idĭ: STAT. silv. 4, 2, 28 (*sic Politianus*, -ide *codd.*). *acc.* -ida: OV. met. 2, 11. 269 fast. 4, 678 PETRON. 126, 18 HOMER. 873 STAT. Theb. 9, 371 silv. 2, 2, 106 IVV. 3, 94 CLAVD. 17, 45 SIDON. carm. 5, 461. 7, 24. *casus obliqui* -idis, -idi (*abl.* -ide *v. p. 242, 5*) *passim in titulis, at a stirpe* Dōrīn- (-ī- *p. 242, 7*): *gen.* -inis: *l. 74. 75. p. 242, 1. 5. 13.* *dat.* -ini: *l. 74. p. 242, 7. 9.* **1** *coniunx Nerei, mater Nereidum* (*cf. Escher, PW. V 1566*): VERG. ecl. 10, 5 -is amara (*cf. l. 50*) suam non intermisceat undam (SERV. *ad l* mater nympharum ..., quam pro mari posuit. auct. *add.* -is Oceani filia, coniunx Nerei. PHILARG. *ad l.* SCHOL. Medic. *ad l.* SCHOL. Bern. *ad l.*). PROP 1, 17, 25 aequoreae formosa -ide natae. OV. met. 2, 11. 269. 13, 742 caerula. HOMER. 99 -ide nata (*i. Thetis*). 873 amantem -ida fluctus. STAT. silv. 3, 2, 16 spumosae -idos antris. SER. SAMM. 909 -idis humor. SERV. auct. georg. 4, 391 Aen. 3, 73. 74. SCHOL. Stat. Ach. 1, 206 haec *Delos* primo Neptuno et -idi fuit consecrata. HYG. fab. geneal. p. 10, 14 ex Nereo et -ide Nereides quinquaginta. MYTHOGR. 1, 208 PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 13, 8 GLOSS. *metonym.*: *i. q. m a r e* (GLOSS. mare): OV. fast. 4, 678 hac Hyades -ida nocte tenent. STAT. Theb. 9, 371 intrabat amaram (*cf. l. 38*) -ida. silv. 3, 2, 89 -is (*i. mare Cyprium* [*Vollmer*]) Agenorei furtis blandita iuvenci. 4, 2, 28 glaucae certantia -idi (*cf. l. 32*) saxa. CLAVD. 17, 45 *nauta* assiduo cum -ida vicerit usu. SIDON. carm. 5, 461 -ida diffusam premeret Ptolomaide gaza *Cleopatra.* 7, 24 *Neptunus* viridi ... -ida findere curru suetus. 23, 421 -is Trinacris (*i. Siculum mare*). **2** *Nereis, huius filia* (*cf. Escher, PW. V 1566, 34*): GERM. 666 *Cassiepia* -idos et Panopes spectasset ... choreas (AVIEN. Arat. 1207). STAT. silv. 2, 2, 106 -ida (*pro Nereidis in universum*) ... cupierunt prendere Panes. HYG. fab. geneal. p. 10, 17 *in catalogo Nereidum.* **3** *uxor Dionysii Syracusani tyranni*: CIC. Tusc. 5, 59 -idem ... Locrensem. VAL. MAX. 9, 13 ext. 4. **4** *uxor Herodis tetrarchae* (*apud Latinos ubique scribitur* Dosis, *apud* IOS. *Δωρίς*; *cf. Willrich, PW. V 1566, 49*): HEGES. 1, 28, 5 primo -is ei coniux adhaeserat (PS. RVFIN. Ios. bell. Iud. 1, 10 p. 614 Bas. Ios. bell. Iud. 1, 241). 1, 36 l. 4 *sqq.* -idem ... Hierosolymitanam feminam (PS. RVFIN. Ios. bell. Iud. 1, 17 p. 633 Bas. Ios. bell. Iud. 1, 432). 1, 38 l. 22 (PS. RVFIN. Ios. bell. Iud. 1, 17 p. 634 Bas. Ios. bell. Iud. 1, 448). 1, 40 l. 31 (IOS. 1, 476). 1, 42 l. 49 (PS. RVFIN. Ios. bell. Iud. 1, 18 p. 644 Bas. Ios. 1, 562). 1, 42 l 67 (IOS. 1, 578) PS. RVFIN. Ios. bell. Iud. 1, 19 p. 647 Bas. (IOS. 1, 590) CASSIOD. Ios. antiq. 14, 20 p. 413 Bas. (Ios. arch. 14, 300). **5** *aliae*: PETRON. 126, 18 tunc primum -ida vetus amator contempsi. IVV. 3, 94 Thaida ... comoedus agit vel -ida (SCHOL. *ad l.* ancilla). *in titulis*: CORP. VI 2209 -idi Asinií Gallí aedituae. 7627 (*in columbario*) Dóris Claudiae líberta. 9775 pediseq(ua). 17059 -inis. 17060 (*periit*). 26465 -ini l(ib). X 3643 (*Miseni*) -is lib(e)rt(a). 4111 (*Capuae, periit*) -inis. IV 1507, 13 (*latet*). 5819 (*in amphora*). XI 1032 (*Brixelli*) -idi ancil(lae). 3061 (*Polimartii, periit*) -is lib. V 158 (*Polae*). 4713 (*Brixiae, periit*) -idi l(ib.). XII 2916 (*in Gallia Narb., periit*). XIII 707 (*Burdigalae*). *c o g n o m e n* (*praecipue libertarum*): CORP. XV 73 (*in lateribus, ca. a. 124*) Cas(siae) Dor(idis) (74 [*item*] Cas(siae) Dorid(is). 75 [*item*] Cassiae -idis). VI 1911 ⟨Tucciae⟩ Cn. lib. -idi. 1916 ⟨A⟩pusceiae -idi. 4153 (*ex monumento Liviae*). 4966 (*in columbario*). 5007 (*item*). 5102 (*item*) Faeniae -idis. 5872 (*item*) Iulia Dóris *lib.* 6881 (*item*) Oppia (mul.) l. -is. 10142. 10698. 10879 (*periit*). 11115 Claudiae -idi. 11922 ⟨A⟩ntestia Veteris l. -is ⟨A⟩ntestia -inis f. Thallusa. 12507 (*periit*) Asconiae -idi. 13305 (*periit*) Aur(eliae) -idi. 14314 Camuriae (mul.) l. -idis. 15976 Coeliae -idi. 16900. 17256 Eria Q. (*et* mul.) l. -is. 18325. 19142. 20429 Iul(iae) -idi. 20791. 21212. 22301. 24947. 25500. 25694 Sabid(ia)es -idis. 26119. 27449. 27953 Fulviae ⟨... lib.⟩ -inis. 29165. 29289 Vlpia -ide. 35103. XIV 523 (*Ostiae*). 3820 (*Tibure, periit*) Pomponia[e] T. l. -is. I² 1900 (= IX 5049; *in agro Hadriano*) Decimiae P. l. ínf. IX 5349 (*Firmi*) Suedia -is (*eadem*: 5411 [*ibid.*] -idis). INSCR. Notiz. degli scavi 1912 p. 261 (*Amiterni*) Herenniae P. l. -ini. CORP. X 1800 (*Puteolis*). 3097 (*ibid., periit*) Vettiae -idi. 3133 (*ibid., periit*) Vlpiae -idi. INSCR. Ephem epigr. VIII 387 (*ibid.*) Modia M. l. Dóris. CORP. X 3416ᵃ Valeria -is natio(ne) Grae(ca). 7092 (*Catinae, periit*) ⟨...⟩atiae -i⟨di⟩. INSCR. Ephem. epigr. VIII 326 (*Pompeis*) Manciae P. l. -inis. CORP. XI 4364 (*Ameriae, periit*) Iuliae -idi. 6765 (*Ravennae, periit*). V 1329 (*Aquileiae*). 1396 (*ibid., periit*). 3549 (*Veronae*) Cassiae -idi. XII 1602 (*in Gallia Narb.*) Aleticiae -idis. 3712 p. 839 (*ibid.*) Calídia Dóris líb. II 3217 (*in Tarraconensi, periit*) Man(iliae) -idi. 4290 (*ibid.*) have Caecilia -i⟨s?⟩. 6191 (*ibid.*) Porcia⟨e Do⟩ridi. 6337 (*in Baetica*) ⟨Norbana⟩ -is lib. VIII 12732 (*Carthagini*). *dub.*: CORP. VI 9767, 2. *v. l. 30.*

Doriscus (-os), Doriscum (*v. l. 25*) *loc. Thraciae, gr. Δορίσκος* (*cf. Oberhummer, PW. V 1566*): LIV. 31, 16, 4 (*a. 200*) castella Cypsela et -on ... occupat. MELA 2, 28 trans eundem (*sc. Hebrum*) -os, ubi Xerxen copias suas ... spatio mensum ferunt. PLIN. nat. 4, 43 locus -um decem milium hominum capax. *ibid.* a -o. SOL. 10, 11 -on (*acc.*). AMM. 18, 6, 23 quo usque nobis -um Thraciae oppidum ... Graecia fabulosa narrabis? 31, 4, 7 apud -um.

Dorisdorsigi *gens Persidis.* PLIN. nat. 6, 94 -i (*DdR*, -rsii *F*; *cf. Tomaschek, PW. V 1566*).

? **Dorisius** *nom. vir.* CORP. VI 9767, 2 Dorisiu⟨s⟩ *vel* Doris Iu⟨.?.⟩.

Doriso(n), -onis *cogn. vir. celt.* CORP. III 4369 (*in Pannonia sup., periit*) Aur(elio) -oni ve⟨t(erano)⟩.

Dorista *opp. Persidis prope Seleuciam* (*cf. Tomaschek, PW. V 1567; Miller, Itineraria Rom. p. 773*). RAVENN. p. 53, 15 in ... patria Persarum ... civitates ... -a. TAB. Peut. 11, 5.

Dorītānus, -a, -um *adi. nationem indicans.* CORP. XIV 476 (*Ostiae, periit*) Athenodorus Macedon⟨is⟩ f. -us.

1. Dōrius *v. p. 239, 62.*

2. Dōrius *nom. vir.*, *cf. c.* 1. Dorius. CORP. VI 22811 (*periit*) -o filio.

? **Dorminus** *nom. dei celt.* (*cf. Stein, PW. V 1568*). CORP. V 7504 (*Aquis Statiellis, periit*) P. Vimivinus L. f. Clarus -o et Suetai.

Dormītantius *nom. vir. iocose formatum.* HIER. epist. 109, 1 ais Vigilantium, qui *κατ' ἀντίφρασιν* hoc vocatur nomine, nam -us rectius diceretur. c. Vigil. 1 Vigilantius seu verius -us. 2. 4. 8. 15.

Dornonia *v.* Duranius.

Doro⟨...⟩ *nom. et cogn. vir. nomen*: CORP. III 9286 (*Salonis*) ⟨Postu?⟩mo Doro⟨...⟩. *cogn.*: CORP. VI 26759 T. Stat⟨ilio⟩ Doro⟨...⟩. 29521 L. Volusio Doro⟨...⟩.

Dorobius *agn. vir.* (*v. Diehl, Rhein. Mus. 62 [1907] 402*). CORP. VI 32109 *bis* -orum. *J. Kapp.*

Dorocortorum *v.* Durocortorum.

? **Doroicu** *nom. vir. barb.* CORP. XIII 909 (*cf.* add. p. 7; *in Aquitania*) ⟨pat⟩er -u scripsi. *an* Dotoicu?

Doroleum *v.* Dorylaeum. **Dorolītānus** *v.* Dorylaeum.

Doroma *v.* Dorymedon.

gen. **Doromenī** *nom. vir. celt.* CORP. XIII 10010, 43 (*in lagona*).

Doron *v.* Dor. **Dorōna** *v.* Dortōna.

Dōrophorus *cogn. vir. gr.*, *Δωροφόρος.* CORP. X 8111 (*Volceis*) M. Isteio Doroporo. TAB. cer. Pomp. (Corp. IV suppl.) 104, 1 -i (*cf.* l. 2).

Dorostate. RAVENN. p. 27, 15 Frixonum -es (dero- *B*) est patria. p. 228, 17 ingreditur ... Renus in mare Oceanum sub -e (dora- *C*) Frigonum patria. *cf. nummos merov. ap. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1308.*

Dorostolum, Dorostorum, Dorostrium *sim. v.* Durostorum.

Dorotha *v.* Dorymedon. **Dōrothea** *v. p. 243, 50.*

Dōrotheus *nom. (cogn.) vir. gr.*, *Δωρόθεος.* Doroteus *p. 243, 37. 38. notatur* Dorot.: *p. 243, 39. 45. 47.* **1** *Atheniensis, auctor Plinii*: PLIN. nat. 1, 12 *sq.* ind auctor. 22, 91. *cf. Wellmann, PW. V 1571, 44.* **2** *Thermitanus*: CIC. Verr. 3, 89. **3** CASSIOD. Ios antiq. 12, 2 p. 336 Bas. *alii*: *ibid.* 14, 17 p. 402 Alexander -i *Iudaeorum legatus.* p. 403 -us princeps sacerdotum (*i. ἀρχιερεύς var. lect.*; *sed* IOS. arch. 14, 150 *Ἐρχιεύς*). *ibid.* -i Suniensis *errore* (IOS. arch. 14, 152 *Θεοδώρου*). CASSIOD. Ios. antiq. 20, 1 p. 574 Bas. -us Nath(ana)elis. **4** *pictor aet. Neronis*: PLIN. nat. 35, 91. *cf. O. Rossbach, PW. V 1575, 26.* **5** *astrologus*: FIRM. math. 2, 29, 2 -us vero Sidonius, vir prudentissimus *eqs. cf. Kuhnert, PW. V 1572, 40.* **6** SYMM. epist. 3, 32 fratres mei -us et Septimius laudabiles viri. **7** COD. Iust. 10, 32, 61 (*a. 457*) -um virum illustrem. **8** DIG. de confirm. dig. 9 -um virum illustrem et facundissimum quaestorium, quem in Berytensium splendidissima civitate leges discipulis tradentem ... ad nos deduximus (COD. Iust. de emend. cod. 2). de conc. dig. 2, 2 INST. Iust. praef. 3 *cf. Jörs, PW. V 1572, 59.* **9** *aet. inc.*: PHLEG. macrob. 2 *Λούκιος Αἴλιος -ος Λουκίου ἀπελεύθερος, πόλεως Βονωνίας.* **10** *epi-* [*Reisch †*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

scopi et ecclesiastici: RVFIN. hist. 7, 32, 2 -us *Antiochenus* . . . vir eruditissimus et in scripturis divinis satis intentus *eqs. cf. Jülicher, PW. V 1573, 12.* *ep. Pelusii*: PATR. Nic. 1 (2. 4), 9. 2, 11 CONC. Nic. a. 325 Mansi 2, 693[A] CANON. Migne 56, 375[A]. 766[B]. CASSIOD. hist. 11, 6 (*a. 407*) -us Arianorum praesul, quem ab Antiochia Constantinopolim transtulerunt . . . defunctus (*cf.* 9, 40 HIER. chron. a. Abr. 2345). *ep. Marcianopolitanus*: CONC. Ephes. a. 431 Mansi 4, 1270[A]. 5, 766[B]. *cf. Jülicher, PW. V 1574, 38.* *ep. Myrinae*: CONC. Ephes. a. 431 Mansi 4, 1126[C] *et saepe*. *ep. Neocaesareae*: AVELL. p. 301, 5 CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 567[B] *al.* CANON. Migne 56, 605[A]. CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 571[D] -o presbytero tenente locum Anatolii episcopi Satalorum civitatis. *ibid.* 7, 147[C]. LEO M. epist. 142, 2 de Caroso vero et -o, qui haeretica pravitate in multorum perniciem damnatos tuebantur errores. *ep. Oxyrhynchi*: CANON. Migne 56, 724[A]. 810[B]. *ep. Nicaeae*: CANON. Migne 56, 814[B]. *ep. Thessalonicensis*: AVELL. p. 495, 2 (*a. 515*) *al.* p. 699, 9 haeretici -i. *presbyter Syriae Secundae*: AVELL. p. 570, 4 (*a. 517*). *ep. Ancyrae*: MARCELL. chron. II p. 98, 513 CONC. Const. a. 550 Mansi 9, 173[D] *al.* *ep. Coorum*: CONC. Const. a. 536 Mansi 8, 1048[D]. *ep. Anthedonensis*: CONC. Const. a. 536 Mansi 8, 1176[A]. *presbyter*: CONC. Grad. a. 579 Mansi 9, 926[E]. **11** *monachi*: PALLAD. hist. mon. I 1 *Thebaeus* (II 1). 17. 46 CONC. Ephes. a. 449 Mansi 6, 867[A] CONC. Const. a. 536 Mansi 8, 1016[C]. 1041[C] CASSIOD. hist. 8, 1. **12** *martyres*: MARTYROL. Hier. 4 Id. Mart. (*Nicomediae*; Martyr. Syr. -ος; *cf.* RVFIN. hist. 8, 1, 4. 8, 6, 1. 5; *Achelis, Martyrol. p. 69. 129. 185; Jülicher, PW. V 1574, 4*). MARTYROL. Hier. 5 Kal. Apr. (*Caesareae*). pr. Kal. Mai. (*Alexandriae*; *cf.* EXC. barb. chron. I p. 295, 286 martyrizavit beatus -us in Alexandria VII idos Octobris?). MARTYROL. Hier. 10 Kal. Nov. (*Adrianopoli*). *cf.* Martyr. Syr. (*Achelis l. l. p. 40. 46sqq.*). *de* MARTYROL. Hier. 12 Kal. Oct. *v. Achelis l. l. p. 200 et sub* Dorymedon. **13** *in titulis* (PAPYR. *l. 42sq. 49*): **a** *cogn.*: CORP. VI 200 II 22 (*a. 70*) Ti. Claudius Do⟨r⟩otheus. 7223 (*in columb.*) Q. Ranci Q. l. -i. 13076 T. Aurelio -o. 16089 P. Cordió -i l. Principi. 18637 ⟨F⟩ulcinius ⟨Do⟩rotheus. 27989 M. Valerius -u⟨s⟩. 33919 ⟨A. Fulvius⟩ A. l. Doroth⟨eu⟩s vasculariu⟨s⟩. INSCR. christ. Rossi I 679 (*a. 433*) Silbius Do⟨r⟩otheus Diom⟨edes⟩. INSCR. graec. XIV 1768 (*Romae*) Κορνήλι⟨ος⟩ Δωρό⟨θεος?⟩. CORP. XIV 2118 (*Lanuvii*) L. Camerius L. l. Doroteus. X 4112 (*Capuae, periit*) Dorotei Instuei (?). I[2] 2236 (*Deli, bil.*) L. Aufidius L. C. l. Dorot(heus) minor (Λεύκιος Αὐφίδιος Λευκίου καὶ Γαίου -ος νεώτερος). INSCR. graec. III 3 (*saec. II*) Φλ. Δωρόθ⟨εος⟩ (*cf.* 61 A II 33. 663). 1035 (*saec. II ex.*) Ἰού(λιος) -ος. 1090 (*saec. I*) Κλ. -⟨θ⟩εος. PAPYR. Berol. IV 1094 (*a. 525*) Φλάν⟨ι⟩ος -ος. PAPYR. Florent. I 52 (*a. 377*) Αὐρηλίῳ(ι) -ῳ(ι) Σιλβάνου πολιτευομένῳ(ι) (*i. curiali*) Ἑρμοῦ π⟨όλεως⟩. CORP. II 4572 (*Barcinone*) D. Herenuleius -us. VIII 2140 (*in Numidia*) Macri Do⟨r⟩ot(hei). **b** *nom.*: CORP. VI 17060 (*periit*). 28523. XIV 52 (*Ostiae*) -us Aug. lib. proc(urator) massae Marian(ae). IX 3910 (= I[2] 1817; *Alba Fucente*) Dorot(heus) Tettien(i) T. s(ervus). IV 5540 (*in amphora*) ab Nicandro -o (*cf.* 5627. 5643). PAPYR. Lips. 38 (*a. 390*) I 2 D⟨o⟩rotheo *advocato*. *al.* *dub.*: CORP. III 10231. VIII †13630.

Dŏrothea *nom. (cogn.) mul. gr.*, Δωροθέα (*sed cf. l. 55*). *virgo Alexandrina nobilis saec. III ex.*: RVFIN. hist. 8, 14, 15 (EVSEB. *nomen omittit*). MARTYROL. Hier. 8 Id. Febr. (*Caesareae Cappad.*). pr. Id. Febr.; *Achelis, Martyrol. p. 124.* CORP. VI 12891 Avidiae -ae. INSCR. Rossi Roma sotterr. III 26, 9 Dorotrhea. INSCR. graec. VII 488 (*Oropiae, saec. III?*) Κοκκεία Δωροθαία.

Dorotia *nom. (cogn.) mul.* CORP. VI 22922 (*periit*) Neria -a. X 7646 (*in Sardinia*) -ae simplicissimae.

Dorotice *nom. mul.* CORP. II 3938 (*in prov. Tarrac., periit*) -e *inter nomina graeca*. *i. q.* Δωροτύχη?

Dōrōtis *nom. vir. barb.* CORIPP. Ioh. 4, 972 (= 5, 328 Petsch.). 6, 650. 8, 622.

Dōrotrhea *v. l. 54.* **Dorovernum** *v.* Durovernum.

gen. **Dorozantum** *nom. pop. barb., fort. fict.* PROP. 4, 5, 21 si te Eoa -um (*N et vet. cod. Politiani teste Puccio*, derorantum *dett.*) iuvat aurea ripa. *cf. Tomaschek, PW. V 1575, 43.* Domazanum *coni. Unger* (*cf.* Domazenes).

Dorpaneus *v.* Diurpaneus. **Dorracum** *v.* Dyrrhachium.

Dorrados *ins. maris Erythraei.* TAB. Peut. 12, 3 ins. -os. *v. Miller, Itineraria Rom. p. 851.*

Dorses *cogn. vir.* CORP. VI 3209 (*periit*) T. Aur(elius) -es.

Dorsi *nom. barb.* CORP. VIII †14147 (*Carthagine*).

Dorso *v.* Dorsuo.

Dorsuo *cogn. vir.* *cf.* dorsum, Dossenn-, Dosson-, Dosso; *W. Schulze, Eigenn. p. 315.* *in gente Fabia*: LIV. 5, 46, 2 (*a. 390*) C. Fabius -o (VAL. MAX. 1, 1, 11). APPIAN. Celt. 6 ἱερεύς, ὄνομα Δόρσων. *cos. a. 345 a. Chr.*: LIV. 7, 28, 1 M. Fabius -o. CHRONOGR. a. 354 chron. I p. 52, 409 -o (FAST. Hyd. *ibid.* 208, 409 Bursone. CHRON. Pasch. Βου∗σωνος). *cos. a. 273*: VELL. 1, 14, 7 Fabio Dorsone (*al.* C. Fabius Licinus). *cf. Münzer, PW. VI 1768, 23. 1769, 1. 10.* *praeterea* CORP. I[2] 270 (= XIV 3236; *Praeneste*) L. Samiari(os) M. f. Dosuo.

Dorticum *statio Moesiae sup.* *cf. Patsch, PW. V 1576, 5.* ITIN. Anton. Aug. p. 219, 1 -o. NOT. dign. or. 42, 3 = 14 -o. RAVENN. p. 198, 8 -um. TAB. Peut. 7, 4 -o. PTOL. 3, 9, 3 Δορτικόν. PROCOP. aedif. 4, 6, 20 τὸ Δορτικὸν ἐπικαλούμενον φρούριον.

Δορθῶνα v. Dertona. *adde*: COSMOGR. 1, 19 l. 38 Borona (*cf.* IVL. HON. cosmogr. B 19, 8 Tortona, *ubi cod. V* Dortona *in serie* COSMOGR. *simili*). [COSMOGR. 1, 19 l. 43 Dertona *add. ex fonte ign.*].

Dortus *nom. vir.* CASSIOD. Ios. antiq. 20, 8 p. 581 Bas. quidam primus Iudaeorum nomine -us. *cod. Wirceb.* doitus. Ios. arch. 20, 130 Δόητος (*v. l.* δόρτος, δόϊτος).

Dorv⟨. . .⟩ānus, -a, -um *adi. inc.* TAB. fund. Volceian. (Corp. X 407) 4, 7 f(undus) -us.

Dorvantium *v.* Derventio.

Dorulatus *nom. vir. celt.* LIV. 34, 46, 1 (*a. 194 a. Chr.*) cum Gallis Insubribus et Bois, qui -o duce . . . Padum transgressi erant.

Dorum *v.* Dor *p. 237, 63.* *Reisch †.*

Dōrus *nom. et cogn. vir. gr.*, Δῶρος, *cf.* 2. Dora. *scribitur* Dór- *l. 53.* **1** *Neptuni filius*: SERV. Aen. 2, 27 -us Neptuni filius fuit unde Dori originem ducunt. ISID. orig. 9, 2, 80 -us Neptuni et Ellepis filius. **2** *rex Peloponnesi*: VITR. 4, 1, 3 Achaia Peloponnesoque tota -us Hellenos et Orseidos nymphae filius regnavit. **3** *Iovis filius*: RVFIN. Clement. 10, 21 Protogeniam et Pandoram Deucalionis filias ex quibus genuit *Iuppiter* . . . -um. **4** (?) *rex Thracum, saec. IV—III*: OROS. hist. 3, 23, 52 Demetrius *Poliorcetes* cum -i regis Thracum . . . bello urgueretur (-i *PRDAς*, Doricetis *cum Iustini codd. fh*; cetis *apud Orosium excidisse ob* regis *quod seq. similitudinem videtur. fortasse i. q.* Dromichaetes). **5** *librarius*: SEN. benef. 7, 6, 1 -us librarius. *ibid.* potest Titus Livius a -o accipere aut emere libros suos. **6** *medicus saec. IV*: AMM. 16, 6, 2 (*a. 356*) -us quidam ex medico scutariorum, quem . . . centurionem sub Magnentio Romae provectum rettulimus. 16, 6, 3. **7** *episc. Beneventi*: LEO M. epist. 9 tit. -o. **8** *persona Eunuchi fabulae*: TER. Eun. 472 ubi tu es -e? (594. 850). 774 abisse -um. *idem* Dorio *appellatur*: DON. Ter. Eun. 675 Dorionem (Dorum *Lindenbr., om. TC*) *et* 700 Dorio (Do *C*). **9** *in titulis (plerumque servi)*: *nomen*: CORP. VI 278 (*periit*) -us Larc(. . .) disp(ensator) qui ante vilicus. 19245. 21693 (*periit*) -us *lib.* 24127 -i. 25431. 33801 (*cf.* 34106[d]) -us Caesaris *servus*. XV 1127 (*in lateribus*) -í Servíl(i) Secund(i) *servi*. 5183 (*in vasculo Arretino*) -i. XIV 4035 (*Ficuleae*). IX 466 (*Venusiae*) -us Pis(. . .) vel(es). FAST. ann. Iul. Antiat. a. p. Chr. 38 (Corp. I[2] p. 247) -us atr(iensis). INSCR. Notiz. degli scavi 1908 p. 369 (*Pompeis*) Felix et -us mag(istri). CORP. V 1329 (*Aquileiae*) Peticia L. l. Doris . . . -o f(ilio) (*an cogn.?*). III 7373 (*Samothrace*). II 4970, 169 (*in vasculo*) -i. 5444 (*Vrsone*) -o. VIII 19881 (*in Numidia*). *cogn.*: CORP. VI 1855 (*periit*) L. Atiedius L. l. -us scr(iba) libr(arius) aed(ilium) pl(ebis). 3309 (*cf.* 32787; *periit*) M. Vlpius Aug. lib. -us. 7535 (*periit*) P. Titio -o. 8708 C. Vibius -us (*idem solo cognomine*: 17061). 15008 (*periit*) Ti. Claudio -o. 15849[h]. 16094 (*cf.* add. p. 3518; *periit*) P. Cerfidius P. l. -us. 17063 ⟨Ae?⟩l(io) -o. 20347 (*periit*) C. Oppius C. l. -us (*idem* 23510). 20556 (*periit*) Annio -o. 23596 (*periit*) P. Ostorio -o. 25613 A. Rusticelio -o. 27779, 3. 28470 (*periit*) Mutio -o. 34485 L. Appuleius L. L. et (mul.) l. -us. 34981 (*periit*). 35103 ⟨. . .⟩ C. l. -us. 35134. 37179 L. Octavi L. l. -i. XV 5176 (*in vasculo Arretino*) Di(dius?) -us *sive* Di(o)dorus. IX 3341 (*in Vestinis, periit*) Q. Tin⟨e⟩io -o. 4576 (*Nursiae, periit*) Q. Maltini Q. l. -i. XI 6700, 174 (*in vasculo Arretino*) Casi -i. V 794 (*Aquileiae, latet*) M. Statínius -⟨us⟩ (*idem* 796 M. Statíni -i). 1195 (*ibid., periit*). XII 830 (*Arelate*) Sex. Iul(ius) -us. *ibid.* Sex. Iulius Dórus. INSCR. graec. V 2, 341 (*Mantineae*) Γ. Ἰούλιος Δῶρος. *ibid.* Δῶρε. INSCR. Pergamon 2, 329 ⟨Γ.⟩ Ἰούλιος Δῶρος. CORP. II 536 (*in Lusitania*). 2449 (*in Tarraconensi, periit*). 3819 (*Sagunti, periit*) ⟨. . .⟩asi ⟨. . .⟩ l. -i. VIII 24625[a] (*Carthagine*). 24817 (*ibid.*). *dub.*: CORP. XI 6860 (*Bononiae*). *J. Kapp.*

Dory *castellum vel regio Chersonesi Taurici.* PRISC. gramm. II 195, 16 -y, nomen oppidi Pontici. 283, 13 in y desinentia Graeca: hoc -y *eqs.* *cf.* PROCOP. aedif. 3, 7, 13 χώρα κατὰ τὴν παραλίαν, Δόρυ ὄνομα; *Tomaschek, PW. V 1576.*

Doryclus *nom. vir. gr.*, Δόρυκλος. *comes Aeneae*: VERG. Aen. 5, 620 Tmarii coniunx longaeva -i. 5, 647 est Dorўcli coniunx. CLAVD. DON. Aen. 5, 647. *Lemnius*: VAL. FL. 2, 149 magni proles praeclara -i. *fil. Priami*: DICT. 3, 7 HYG. fab. 90 p. 86, 23 (*trad.* dorycops; *corr. Muncker*). ANTH. 392, 7 Dorўcli Clonus *sc. filius*. *cf. Wagner, PW. V 1577.*

Dorylae- *v.* Dorylaum.

Dorylās *nom. vir. gr.*, Δορύλας. *Afer*: OV. met. 5, 129 Nasamoniaci -as ditissimus agri, dives agri -as. PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 5, 1 -as. *centaurus*: OV. met. 12, 380 -as. *pastor*: CALP. ecl. 2, 96 -a (*voc.*). *Cretensis*: SIL. 2, 126 -ae (*gen.*). *Thebanus*: STAT. Theb. 2, 571 fulmineus -as. 3, 13 -as (SCHOL. *ad l.*). *nutritor Orestis*: DRAC. Orest. 352 -as libertus Atridis et pueri nutritor . . . Orestis. 640 -as (643). *cf. Knaack, PW. V 1579.*

Dorylāum *opp. Phrygiae; gr.* Δορυλάειον (Δορύλαιον, Δορύλειον *sim.*). *cf. Ruge, PW. V 1577.* CIC. Flacc. 39 -i. PLIN. nat. 5, 119 iuxta -um (*sic vel* doril- *trad.*; *cf.* SOL. 40, 15 MART. CAP. 6, 686). ITIN. Anton. Aug. p. 202, 6 a Dorilao (PATR. Nic. 4, 131 Athenodorus Dorilao (1, 143 Dorileu. 2, 139 Athenodorus Doryleitanus. 3, 139 Doriensis Doctileo). *al.* **Dorylaeum**: SVBSCR. syn. Sardic. or. a. 343/4 (Hil. coll. antiar. A IV 3) 22 Eusebius episcopus ab -o (dorlaiu *cod.*). *v. Feder, Stud. zu Hil. II 76.* *alius* Eusebius: CONC.

[Reisch †]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Calch. Leo M. epist. 98,4 p. 964^{A} -i. *adde*: Mansi 6,567^{D}. 942^{D}. 7,139^{E}. 8,301^{D} Dorylei. AVELL. p. 301, 22 VICT. TONN. chron. II p. 184, 448. 185,451 LIBERAT. 12 *sq.* PATR. Nic. *p. 244,81.* CONC. Const. a. 536 Mansi 8,1048^{D} Thalassius episcopus Dorylei. Const. a. 550 Mansi 9,176^{C} Genethlio episcopo -i (193^{B}. 393^{D}). RAVENN. p. 110, 16 Doryleon. TAB. Peut. 9,3 Dorileo. CORP. III 7168 (*in miliario*) a -o Cotia. 14190 (*Doryl.*) moritor (*i. moritur*) Doroleum. INSCR. Öst. Jahresh. 16 (1913) Beibl. p. 75 (*in Moesia inf., a. 233, dipl. milit.*) Ael. Aurelio Attico Acamantia Doryleo (*cf. adn.*). *incolae* **Dorylaeī**: PLIN. nat. 5, 105. **Dorylēnsēs**: CIC. Flacc. 39 -ium testimonium. 41 hic -is (*sing.*). CANON. Migne 56, 805^{A} Eusebius Dorilensis. EVTYCH. Leo M. epist. 21, 1 oppidi Dorylaeensis. *adi.* **Dorylītānus**, -a, -um (*var. lect.* dorilit-, dorilet- *al.*): AVELL. p. 441, 6 Eusebius -us episcopus (p. 444, 13; *cod. epitomes* p. 796, 14 *et* 797, 9 dorolitanus. *item* PS. ISID. vir. ill. 10 dorolitanae urbis). CONC. Calch. a. 451 Mansi 6, 1001^{D} Dorylaetanae civitatis. Doryleïtanus *v. p. 244, 81.* *adi.* **Dorylēnus**, -a, -um: LIBERAT. 11 -ae civitatis provinciae Phrygiae Salutariae.

Dorylāus *nom. vir. gr.*, Δορύλαος. *dux Mithridatis*: GRAN. LIC. p. 24 cum Dorilao pra⟨efecto⟩. *cf. Willrich, PW. V 1578, 56.* *legatus Deiotari*: CIC. Deiot. 41 -us. *auctor*: CENS. 13, 5 -us (dori- *V*) scripsit esse mundum organum dei. *signum* (?): CORP. VIII 16867 (*in prov. procos.*) Livi⟨u⟩s H⟨onoratus?⟩ q(ui) ⟨e(t)⟩ Dory⟨laus⟩.

Doryleïtānus, Dorylēnus, Dorylēnsēs, Dorylēon, Dorylītānus *v.* Dorylaum.

Δορυμέδων *nom. vir. gr.* MARTYROL. Syr. 12 Kal. Oct. (*Achelis, Martyrol. p. 43*) ἐν Συννάδοις . . . -ων. *inde* MARTYROL. Hier. *ibid.* Sinnada civit(ate) s(an)c(t)orum Dorome Dionisi et Dorothei (*Bern.*; doromae dionisii *Ept.*; dormidoni doroth(a)e *Wiss.*). *de corruptela v. etiam Achelis p. 200.*

Dorymenēs *nom. vir. gr.*, Δορυμένης. *Aetolus*: POLYB. 5, 61, 9. IOS. ant. 12, 297 (CASSIOD. Ios. ant. 12, 10 p. 350 Bas. Ptolemaeum Dorimenis filium). VVLG. I Macc. 3, 38 Ptolemaeum filium Dorymini (dori- *Amiat.*). *cf. Willrich, PW. V 1579.* CONC. Const. a. 550 Mansi 9, 394^{C} -es . . . episcopus civitatis Adraon Arabiae provinciae (*sed* 177^{C} *et* 194^{A} Dorymenius).

Dorymenius, Doryminus *v.* Dorymenes.

Doryphoriānus *nom. et cogn. vir.* *a* Doryphorus. -us *Gallus, vicarius urbis Romae a. 374—76*: AMM. 28, 1, 53. 54. 57. *cf. Seeck, PW. V 1579.* CORP. VI 19943 ⟨Iu⟩lius Dorypho⟨ria⟩nus. 22060 (*periit*) Marcio -o fil. . . . Antonia Euhodia mater et Doryph(or)idi coniugi suo et Doryphoro fil. XIV 326 (*Ostiae*), 11 Atini -i.

Doryphoridēs *cogn. vir. gr.* *a* Doryphorus. CORP. VI 22060 *v. l. 41.*

Doryphoriōn *cogn. vir. gr.* *cf.* Doryphorus. CORP. VI 10242 (*a. 136*) Samiaris -on⟨i *aliisque*⟩. *fort. idem* 25857 (*periit*) Q. Samiarius Doriphorion (*sic trad.*).

Doryphoris *cogn. mul. gr.*, Δορυφορίς. *cf.* Doryphorus *et* Doryphorides. CORP. VI 19945 C. Iulio Doryphoro fecit Iulia -is mater. II 5970 (*in prov. Tarrac.*) Terent(iae) -di Sex. filiae.

Doryphorus *nom. et cogn. vir. gr., serv. vel lib. (de ingenuis nihil constat)*, Δορύφορος. *cf.* doryphorus; Doryphorides, Doryphoris, Doryphorianus, Doryphorion, Doryphorusa. *notatur* Dory. *sim. l. 79.* *de scriptura cf. l. 70. 74. 77.* -us *libertus Neronis*: TAC. ann. 14, 65 SVET. Nero 29, 1. *cf. Stein, PW. V 1579.* COD. Iust. 4, 32, 8 (*Caracallae*) Claudio -o. *in titulis*: **a** *nomen*: CORP. VI 158, 7. 837 -us pater (*i. sacerdos Solis Mithrae*). 8816 -o Caesaris a cyato. 17064. 17303. 19003. 22060 *v. supra l. 42.* 27328 (= 29627 *ubi trad.* Dori-) -us conservus (X 1910). 32508 -us publicus. XV 1033 (*a. 123*) op(us) d(oliare) -r(i) Domit(iae) P. f. Lucill(ae). INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. IX) 233 (*Cuprae marit.*). *ibid.* (*ad* Corp. X) 448 (*Cumis*). CORP. XI 3549 (*Centumcellis*) -i Aug(usti) dis(pensatoris). XIII 1543 (*in Aquitania*) Doryp⟨horus?⟩. VIII 12711 (*Carthagine*). 25943 IV 1 (*in prov. procos.*). **b** *cogn.*: CORP. VI 1592 Arrius -us. 1847 (*saec. II ex.*) ⟨L.⟩ Marius L. l. -us . . . scrib(a) aedilic. *eqs.* 2982 Sex. Titinio -r(. ?.) militi coh. v vig(ilum). 8906 M. Vlpius Aug. lib. -us medicus. 10239, 26 A. Cascelli -i. 12050 M. Antonius -us. 15009 Ti. Claudio -o (*cf.* 15602). 16286 C. Iulio -o (*cf.* 19944. 25973). 17065. 17602 C. Fabius -us collibertus. 18229 Fl(avius) -us lib. 18285 T. Flavio Aug. l. -o. 18321 T. Flavius -us lib. 18757 (*periit*) A. Furius Doriphorus *lib.* (*item* 19636 [*periit*]). 19945 *v. supra l. 49.* 19946 M. Iuli -i. 21984 M. Manlius -us. 23848 L. Passienio -o. 25014 T. Petronius -us. 27990 M. Valerius -us. 32445 (*a. 101*) L. C⟨i⟩artius -us *kalator pontificum et flaminum* (*cf.* 31034). XIV 1113 (*Ostiae*) L. Ortes(i)us Doryfor(us). X 540 (*Salerni*) ⟨C⟩n. Haio Doryp⟨h⟩oro purpurario Augu⟨st(ali)⟩ dupliciario. 909 (*Pompeis*) L. Ceius Doryp⟨horus⟩. 3906 (*Capenis*) ⟨. . .⟩ius Dory⟨. ?.⟩. 6689, 105 (*in tegula*) ⟨Fl⟩avi ⟨Do?⟩rypori. XII 3010 (*inter Ucetiam et Nemausum*) L. Pompei -i. XIII 10029, 122 (*in supell. plumbeis*) Q. Igni Dorypho. (*vel* Dory. Dor. Do.). III 2398 (*Salonis*) L. Iulius -us *lib.* 2856 (*cf.* p. 1630; *in Dalmatia*) Vibull⟨i⟩us -us. INSCR. Wiener Denkschr. 53, 2 (1910) 75 p. 39 (*in Lydia*) Πο. Κορν⟨ή⟩λιος Δορ⟨ύ⟩φορος. 57, 1 (1914) 17 p. 14 (*ibid.*) Τ. Φλ(αούιος) -ος. INSCR. Breccia, Musée d'Alexandrie 128 Αἰλίῳ -ῳ. CORP. VIII 4139 (*Lambaesi*) C. Vibius -us. 12729 (*Carthagine*) Flavius -us.

Doryphorūsa *cogn. mul. gr.*, Δορυφοροῦσα. *cf.* Doryphorus. CORP. VI 29331 Vlpia -a.

Dorysthus *rex Lacedaemoniorum.* HIER. chron a. Abr. 1030 (Δόρυσθος EVSEB.; Dorystheus EXC. barb. chron. min. p. 304, 15 Fr.). *al.* Δόρυσσος; *cf. Niese, PW. V 1580 s.* Doryssos.

?**Dōs** *nom. mul.?* *cf.* dos, Δώς HOM. h. Cer. 122? CORP. IV 1492 Δώς, Μάρκος. 2425 -s pygiza (*an i. q.* δὸς πυγίσαι? *cf. adn. et Priap. 3, 9*). 7084 -s.

Dōsa *nom. (cogn.) vir. barb.* CORP. V 92 (*Polae*) ⟨. . .⟩ius -ae fil. ex Syria Palaestina. 3404 (*Veronae*) C. Iulius Caesaris Augusti l. Dósa sexvir.

Dosamara *statio Asianae.* RAVENN. p. 71, 8. *cf. Tomaschek, PW. V 1595.*

Dōsara *civ. Indiae; gr.* Δώσαρα (PTOL. 7, 1, 77). RAVENN. p. 41, 16. *cf. Tomaschek, PW. V 1595.*

Dōsiadēs *nom. vir. gr.*, Δωσιάδης. *Cretensis, auctor Plinii*: PLIN. nat. 1, 4 ind. auctor. -e. 4, 58 -es (= SOL. 11, 4). *cf. Schwartz, PW. V 1597, 26.*

Dosiopolis *v.* Theodosia (Theodosiopolis).

Dosis *cogn. mul. gr., a* δόσις. CORP. VI 24039 Coelia C. l. -is. *praeterea v.* Doris *p. 241, 61.*

Dōsitheānī *v.* Dositheus *l. 33.*

Dōsitheus *nom. vir. gr.*, Δωσίθεος (*etiam* Δο-). -teus *l. 40.* **1** *astronomus saec. III a. Chr.*: PLIN. nat. 1, 18 ind. auctor. 18, 312 CENS. 18, 5 p. 37, 20. *cf. Hultsch, PW. V 1607, 58.* **2** *Iudaei*: VVLG. Esth. 11, 1 II Macc. 12, 19. 24. 35 CASSIOD. Ios. c. Ap. 2, 49 antiq. 13, 16 p. 379 Bas. 14, 19 p. 409. 15, 6 p. 438. 15, 9 p. 443. *cf. de his Willrich, PW. V 1605, 43 sqq.* **3** *Iudaeus, Messias falsus saec. I*: PS. TERT. haer. 1 taceo enim Iudaismi haereticos, -um inquam Samaritanum, qui primus ausus est prophetas . . . repudiare (PACIAN. epist. 1, 1 HIER. c. Lucif. 23 RVFIN. Orig. princ. 4, 2, 18 ORIG. in Matth. 18, 33). FILASTR. 4, 1 HIER. epist. 108, 13. RVFIN. hist. 4, 22, 5 -us unde Dositheani (Δοσιθιανοί; *item* ORIG. in Matth. 18, 33). Clement. 1, 54. 2, 8. 11. 12 VIGIL. THAPS. c. Arrian. 1, 20. *cf. Jülicher, PW. V 1608, 58.* *huius sectatores* Dositheani *v. l. 33.* **4** CORP. inscr. graec. 2594 (*saec. IV ex.*) Οἰκουμένιος Δοσίθεος Ἀσκληπιόδοτος ὁ λαμπρότατος ὑπατικός *Cretae* (*cf.* 2595; SYMM. ed. Seeck p. LXXXIII). **5** *episcopus Seleuciae*: PRAEDEST. 1, 41 CASSIOD. hist. 12, 8 p. 1209^{C}. **6** *de -o grammatico cf. Goetz, PW. V 1606, 14.* **7** *cogn. in titulis*: CORP. IX 3265 (*Corfinii*) T. Sentio T. l. Dositeo. I^{2} 2247 (*Deli*) Cn. Mescinius M. l. Philologus Aprodisiu -us (*cf. adn.*). INSCR. graec. III 1177, 77 Αὐ(ρήλιος) Δωσίθεος Θάλητος (*saec. III in.*; *cf.* 1278).

[**Dōsithoē** *coni. Merkel* Ov. Ib. 470. *v.* Dexione.]

Dosius *nom. (cogn.?) vir.* CORP. IX 5589 (*Septempedae*) ⟨. . .⟩ulvius i⟨. ?.⟩ Atesianus -us matri.

Doss(. . .) *nom. gent. inc.* CORP. XIII 5020 (*in Germania sup.*) Doss. Claudianus.

Dossennius, -a *nom. gent.* *cf.* Dossennus; *W. Schulze, Eigennamen p. 108; 283 c. adn. 3.* CORP. I^{2} 896 (*in tessera cos.*; *a. 73 a. Chr.*) Philodam(us) Dosse(nni). IX 1251 (*Aeclani*) C. -o Martiali (*idem in signaculo* 6083, 47 C. -nn. Martialis). X 125 (*Thuriis*) M. -o M. f. Vlsiano . . . IIvir(o) i(ure) d(icundo). VII 185 (centuria) -nni Proculi. *praeterea* V 3170 (*Vicetiae*) C. Dosseni Blando (*sic trad.*).

Dossennus *nom. (cogn.) vir.* *a* dorsum; *cf.* Dossennius *et W. Schulze, Eigennamen p. 283 c. adn. 3.* *in codd. etiam* Dossenus (*cf. etiam l. 54. 71*). **1** *persona Atellanae* (*cf. Skutsch, PW. V 1610; Marx, PW. II 1919*): POMPON. Atell. 28 -o (dosenno *codd.*). 75 -um (duossensum *codd.*). 109 -e (dossedne *codd.*). SEN. epist. 89, 7 inscriptus -i monumento titulus (ATELL. inc. 2): 'hospes resiste et sophian -i lege'. HOR. epist. 2, 173 quantus sit -us edacibus in parasitis (PORPH. SCHOL. *ad l.*). GLOSS. dossenus (diss-, dors-) persona parasitorum. genus parasitorum. [*ex coni. nunc vix probatis* ATELL. inc. 1 (ad obsenum *cod.*). 3 (ione simus *codd.*).] *tit. fabulae*: FEST. p. 364 Novius in duobus -is. **2** *cogn.*: *monetarius a. 81/80*: CORP. I 430 (*in nummis*) L. Rubri Dossen. *vel* L. Rubri Dos. (= INSCR. numm. Grueber, Catal. mus. Brit. I p. 311 *sqq.* *cf. Münzer, PW. ser. alt. I 1171, 65.* *auctor Plinii*: PLIN. nat. 1, 14 *sq.* ind. auctor. Fabio -o (14, 92). CORP. V suppl. ital. 1235 (*Altini*) L. Petroni -i (= V 2256 *ubi trad.* -eni). **3** *nom. gent.* (?): INSCR. numm. Cohen I p. 230 n. 11 (*Corinthi; Caligulae*) Germ(anico) Caesar., Dosseno Pulchro IIvir(is) (*item* 12 *sq.*, *sed* Dossenn.).

Dossi⟨. ?.⟩ *cogn. vir. inc.* CORP. XI 6166 (*Suasae*) ⟨. ?.⟩ Egnatio Pol(lia) Dossi⟨. ?.⟩ trib(uno) mil. *eqs.*

Dosso *cogn. vir. celt.* *cf.* Dossonius; *W. Schulze, Eigennamen p. 283 adn. 3 et 431.* CORP. XIII 7732 (*in Germania sup.*) T. Aurelius -o *miles.*

Dossonius, -a *nom. gent.* *cf.* Dosso; *W. Schulze l. l.* CORP. VI 32520 (= 2379) IV 52 (*saec. II*) L. -us Fuscinus ⟨A⟩quileia *mil. praetorianus.*

Dōsuo *v.* Dorsuo *p. 243, 80.*

Dot(. ?.) *notatur nom. gent. inc. in tegula* CORP. VIII 22632, 57 Sex. Dot. Galli.

Dōtālis *cogn. mul.* *cf.* dotalis. CORP. V 3001 (*Patavii; periit*)

[*Reisch †*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Ofilia L. ⟨f.⟩ -is. *cogn. vir.*: Corp. XIII 4266 (*in Treveris*) Donissio -l(i). *aliter Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1311 s.* Dotalus.

[*?* **Dotamēs** *forma varia nominis* Datames, *q. v.* *addo*: Pomp. Trog. prol. 10 -en praefectum (Dopanen *codd.*).]

Dōtāta *a* dotatus. Val. Max. 4, 4, 10 *vetera patrimonia* adeo fuerunt arta, ut . . . Megullia, quia cum quinquaginta milibus aeris mariti domum intravit, -ae cognomen invenerit.

? **Doterio** *v.* Deterio.

Dotha *cogn. mul.* Corp. VI 28670 C. Vettio D o t h o . . . Vettia -a patri.

Dothain (**Dothaim**) *locus Samariae*, דֹּתָן. *cf. Benzinger, PW. V 1610 et Encycl. bibl. I 1128 s.* Dothan. Hier. nom. hebr. p. 5, 13 -m pabulum vel viride eorum aut sufficientem d e f e c t i o n e m (*cf.* Ambr. Ioseph 3, 11 -m. fug. saec. 8, 47 -m. Serm. Corp. Vind. 21 p. 301, 22 -m. Lib. iubil. 29, 14 -m. Isid. in gen. 30, 6 -n). Itala (Lugd.) *et* Vvlg. gen. 37, 17 in -n (*bis*; LXX *Δωθαειμ*). Vvlg. IV reg. 6, 13 in D o t h a n *habitat Elisaeus* (Itala Vind. d o t h a m; LXX *Δωθαΐμ*, *-ειμ Alex.; cf.* Cassiod. Ios. antiq. 9, 3 p. 200 Bas. Dotham [dothaim *cod. Wirceb.; Δωθαειν* Ios., *-αιμ, -αειμ var. lect.*]). Itala Sangerm. 4 *et* Vvlg. iud. 4, 5 iuxta -n (*Δωθαιμ, -αειμ Alex.*; Itala Sangerm. 15 dotham; Corb. -n). 7, 3 super -n (*sic* Sangerm. 15; *sed* 4 *et* Corb. -m; LXX *ut supra*). Hier. sit. et nom. p. 115, 3 -m . . . qui et usque hodie in duodecimo a Sebaste miliario contra aquilonis plagam ostenditur. p. 138, 18 (*Δωθαειμ* Evseb.). Isid. ort. et obit. 104 in tribu Iuda inter -n et Balmon. Zonar. 2, 16 *Δωθαΐν*.

Dothan (**Dotham**) *v.* Dothain.

Dothus *cogn. vir. v.* Dotha.

Doticē *nom. (cogn.) mul. gr. a δοτικός.* Corp. IX 4175 (*Cliterniae; periit*) sibi et Doticini filiae. XII 4947 (*Narbone*) sibeí et Liciniaé -e⟨. ?.⟩.

? **Dotieu**(. . .) *nom. inc.* Corp. VIII 18857 (*in Numidia*).

Dotilla *cogn. mul. cf.* Dotius. Corp. V 1356 (*Aquileiae*) Rufellia T. l. -a. XIII 3400 (*in Remis*) d. m. Saturninus, -a.

Dōtion *opp. Thessaliae (Magnesiae), Δώτιον* (*sc. πεδίον*). Plin. nat. 4, 32 (dosion *codd., corr. Barbarus*). *cf. Philippson, PW. V 1610.*

Dotius, -a *nom. gent. cf.* Dottius, Doutius, Dutius; Dotilla. Corp. X 5673 (*in reg. I*) L. -us L. l. Antiochus, -a Iucunda Antiochi l.

1. Dōtō *nom. Nereidis, Δωτώ. cf. Escher, PW. V 1611.* Verg. Aen. 9, 101 (= Lvx. anth. 18, 40) Nereia -o (Clavd. Don. *ad l.*). Val. Fl. 1, 134 Panope -oque soror. Hyg. fab. p. 10, 16 (*in catalogo Nereidum*) -o. Clavd. 10, 169 vellitque corallia -o. *pro nom. mul.*: Corp. VI 27147 (*periit*) Pompeia -o. X 2377 (*Puteolis*) -o.

2. Doto *nom. vir. barb.* Corp. II 4970, 168 (*in vase*) -o fe(cit)?

Dotoicu *v.* Doroicu.

? **Dotraciāna** *aqua* Pol. Silv. not. urb. chron. I p. 545. *cf.* Damnata *et Hülsen, PW. IV 2059.*

Dottius, -a *nom. gent. cf.* Dotius Corp. III 6835—37 (*Antiochiae Pisidiae*) Cn. -o Dotti Maryllini fil(io) Ser(gia) Planciano, patr(ono) col(oniae), flam(ini) *eqs.* *cf.* Inscr. Notiz. degli scavi 1911 p. 93, 1 (*Ostiae*) Cn. Dott⟨. . .⟩.

Dov(. . .) *nom. inc.* Corp. II 5738 (*in prov. Tarrac.; periit*). Dov(erus) *Hübner; cf.* XII 5683, 79 *sq.* Dov. *et* Dov(eccus). Doveus. Doviderus *al.*

gen. **Dovaī** *nom. vir. barb.* Corp. II 6336^{e} (*in Baetica*) Maelo -i f.

Doveccus *nom. vir. celt. in vasculis Gallicis.* Corp. XII 5686, 323. XIII 10010, 814. 10011, 194. VII 1336, $435^{a\cdot b\cdot c}$; *praeterea* D o e c c u s: Corp. XII 5686, 322 -i. XIII 10010, 801 -i. 10011, 59′ -i. 194 -i. VII 1336, 435^{d} -us. 1337, 29 -i. *cf. Corp. XIII 3 p. 120.* *adde*: XIII 10029, 110 (*in tabula plumbea*) P. P(. . .) Dov(ecci?). D o v i c c u s: Corp. XIII 2136 (*Luguduni*) Salvio -o *liberto. idem* 2254 (*periit*), *ubi* Doviocus *trad.*

Dovēnsis *v.* Divio *p. 195, 27.*

Dovernicum *loc. Galliae.* Dipl. Pardess. 186 (I p. 147; *a. 579*) -o.

Doveus *nom vir. barb.* Inscr. Ephem. epigr. IX (*ad* Corp. II) 135 (*in Lusitania*) -us. *cf.* Dov(. . .).

Doufus *nom. vir. celt.* Corp. XII 5685, 14 (*in pelve*) -us f(ecit). *cf.* Duppius.

Doviccus *v* Doveccus.

Dovide *nom. mul. hisp.?* Corp. II 5714 (*in prov. Tarrac.*) -e. *cf.* Dovidena.

Dovidena *nom. (cogn.) mul. hisp.* *cf.* Dovide, Doviderus. Corp. II 5744 (*in prov. Tarrac.; a. 269? cf. adn.*) matri suae -ae. 6299 (*ibid.*) -ae Caledige. Inscr. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. II) p. 426 n. 167 (*ibid.*) D o i t e n a Ambati Celti f. 172 Domitia D o i d e n a. 159 (p. 517) D o i d i ⟨n a⟩ Vtridia.

Doviderus *nom. vir. hisp. cf.* Dovidena. Corp. III 4227 (*in Pannonia sup.*) Peniius -i f. Aligantie(n)sis. II 782 (*in Lusitania; periit*) L. Gutamo D o b i t e r(us?) Vege⟨t⟩us Vitulus Marrius Moemi f. Inscr. Ephem. epigr. IX 115 (*ibid.*) Fuscus D o b i t e r i Lanciens(is). *cf.* Dapater. *praeterea gen.* D o i d e r ī: Corp. II 5708 (*in prov. Tarrac.*) Abionno Taurino -i f. Vad(iniensi). 5711 Bodero Bodives -i ⟨f.⟩. 5720 Virono Tauro -i f. Vad(iniensi).

Doviccus *i. q.* Doveccus, *q. v.*

Dovilo *nom. vir. hisp.* Corp. II 802 (*in Lusitania; periit*) ⟨T⟩ancinus -n(is) f. Caurien⟨s(is)⟩. *cf. W. Schulze, Eigennamen p. 22.*

Doviocus *v.* Doveccus *p. 247, 62.*

Dovisico *nom. in vasculis Gallicis* Corp. XIII 10010, 815, *ubi etiam* Dovizico.

Dovius, -a *nom. gent. cf.* Duvius, Tovius; *W. Schulze, Eigennamen p. 90 adn. 3; 405 adn. 1.* Corp. XV 7557 (*in fistula*) -a Hilaritas fec(it) (*cf.* 7708 *c. adn.*). *praeterea* **Doius,** -a: Corp. X 4796 (*Teani Sidicini*) -a Maior. XI 5066 (*Mevaniae; periit*) ⟨L.⟩ -us ⟨L.⟩ l. ⟨. . .⟩. 5095 (*ibid.*) -a T. f. Camiclieni. 5607 (*Arnae*) C. -us C. f. V 2524 (*Ateste*) M. -us M. P. (*i. f., cf. adn.*) Ro⟨m(ulia)⟩ Clemens decur(io) adle⟨ctus⟩ *eqs.* III 512 (*Patris*) M. -o L. f. Qui(rina) Balbo dec(urioni). II 5751 (*in Lusitania; periit*) Doiu⟨. ?.⟩. Inscr. numm. Cohen I^{3} p. 204 n. 176 (*Tiberii; Paesti*) C. Lolli, M. Doi(. ?.) IIvir. ite(rum) (*cf.* 177 *sq.*).

Dourcus *nom. inc. lect. in vasculo Gallico* Corp. XIII 10010, 2851^{q}.

Dous *nom. vir. celt.* Corp. XII 5685, 36 (*in pelve*) C. S. C. -us. XIII 10010, 816 (*in vasculo Gall.*) M. -us.

gen. **Dousarnī** *nom. vir. in amphora* Corp. XII 5683, 81. *cf.* Dousonnus.

Dousonnus, -a *nom. vir. et mul. celt.* Corp. XIII 5532 (*Divione*) Mandubili -i fil. 5561 (*ibid.*) Sacromaini R⟨uf⟩i fili(a)e et sororis eius -ae.

Doutius Corp. II 5031 *legitur*, 5305 ⟨B⟩outius, *q. v.*

Doxa *nom. mul. gr., Δόξα.* Doxs- *l. 32.* Corp. I^{2} 565 (= XIV 4108; *in cista Praenestina*) -a (*inter nomina heroum*). *praeterea nom. serv. vel cogn. lib.*: Corp. VI 12483 Astoriae -ae Euhodiae. 17066 -ae. 17590 Fabia -a. 18483 Pontia -a. 19107 Saenia -a. 19792 Iulia -a. 23210/11 -ae l. 24006 ⟨. . .⟩ -a. 24534 Pompeiae -ae. 26222 ⟨. . .⟩dia -a. 26268 (*periit*) L. Septimiae -ae. 26511 Sextili⟨a⟩ C. l. -a. 27206 Cercenia (mul.) l. -a. 28839 Víbia C. (mul.) l. -a. 29511 Volusciae -ae. 35134 ⟨D⟩ o x s s a e s. 35260 Hordioniae D o x s a e. Inscr. graec. XIV 1913 (= Inscr. graec. Rom. Cagnat I 324; *Romae*) *Φλαουίαι Δόξη(ι)*. Corp. V 6559 (*Novariae*) Vmbrenae A. f. Pollae -a líb(erta). 8355 (*Aquileiae*) Canteniae T. l. -ae. Inscr. Bullett. di archeol. Dalmata 1910 p. 45, 4373^{a} (*Salonis*) Vibia -a.

Doxates *nom. vir.* Corp. XIII †3817 (*in Treveris*) -es.

Dra(. . .) *v.* Draco. **Draa** *v.* Edrai. **Drac**(. . .) *v.* Draco.

Δράκαινα *appellatur mulier quaedam defuncta*: Corp. VI 27285/6 ⟨. . .⟩iae Tertiae Aug. lib. *Νύμφη(ι) Δρακαίναι* coniugi *eqs.* *cf.* Draco.

Dracanon *insula deserta inter Chersonesum et Samothracen.* Plin. nat. 4, 74.

Draccēna *dea, i. q. Δράκαινα?* Corp. III 8238 (*in Moesia sup.*) Iovi et Iunon(i) ⟨et⟩ Draccon(i) et -ae et Alexandro (*sc. Abunotichitae; cf. adn. sed dubitat Cumont, PW. VII 1468, 60*). *cf.* Draco.

Draccius *nom. vir. celt.* Corp. XII 5698, 5 *et* XIII 10027, 22 (*in caccabis aeneis*) -us f(ecit) *vel* -us. *cf.* Dracco, Draccus.

Dracco *nom. vir. cf.* Draccius, Draccus. Ven. Fort. carm. app. 9, 20 dulcia vineti -o Falerna bibat. Corp. III 8238 *supra l. 44.*

Draccus *nom. vir. celt. cf.* Draccius, Dracco. Corp. XIII 10010, 817 (*in vasc. Gall.*) -i (*an* -(i)i?) ma(nu). *cogn.*: Corp. III 15197 (*in Pannon. sup.*) T. F(lavius) -us eq(u)es alae I F(laviae) D(omitianae) Brit(annicae) mil(iariae) c(ivium) R(omanorum) civis Seq(u)anus.

Dracēs *nom. vir. barb.* Sil. 15, 467 Murrum atque -en demisit ad umbras. 15, 468 -en.

? **Drachmē** *nom. mul. gr.? a δραχμή.* Corp. VI 17067 ⟨. . .⟩ysae et -e.

Dracho *v.* Draco *p. 249, 9.*

Dracilliānus *nom. vir., Δρακιλλιανός.* Cod. Theod. 2, 33, 1 (*a. 325*) ad -um agentem vices p(raefectorum) p(raetorio) (*de forma et var. lect. v. adn.*). 16, 5, 1 (= Iust. 1, 5, 1; *a. 326*) ad -um. Epist. imp. Constantin. Socrat. hist. eccl. 1, 9 p. 83 H. (= Theodoret. hist. eccl. 1, 17, 6) *Δ ρ α κ ι λ λ ι α ν ῷ . . . διέποντι τῶν . . . ἐπάρχων τὰ μέρη.* *cf. Seeck, PW. V 1633.*

Dracina *loc. Hispaniae ad Oceanum.* Ravenn. p. 308, 13 -a. *cf. Hübner, PW. V 1633.*

Draco, -ōnis *nom. orig. gr., Δράκων a δράκων.* *cf.* draco *appell. et* Dracaina. *nom.* -on *p. 249, 1. 35. de dat.* -onti *male intellecto v. p. 249, 20; acc.* -ntem *p. 249, 3. plur.* -ntes *p. 249, 46.* D r a c h o *p. 249, 9* D r a c c o (Corp. III 8238) *v. l. 44.* Drăcŏ: Avson. 212, 10. *notatur* Dra. Drac. *p. 249, 12. 31.* **1** *pro numine* (*cf. Cumont, PW. V 1634, 49*): Corp. VI 143 sanctis -bus. III 8238 *v.* Draccena *l. 44.* VIII 9326 (*Caesareae*) deo Manu (?) -is 15247 (*in prov. procos.*) -i Aug(usto) sacrum (*cf.* 15378) 17722 (*Aquis Flavianis Numidiae*) numini ⟨ny⟩mpharum et -i. *de -bus ex voto datis v. appell.* **2** *sidera v. appell.* **3** *nom. vir.*: **a** *legislator Atheniensium* (*cf. J. Miller, PW. V 1648, 38*): Cic. de orat. 1, 197 quantum praestiterint nostri maiores prudentia ceteris gentibus, tum facillime intellegetis, si cum illorum Lycurgo et e et Solone nostras leges conferre volueritis. rep. 2, 2 tum Theseus, tum -o, tum Solo *eqs.* Vlp. dig. 48, 5, 24 pr. S o l o et -o (*cf.* Mar. Victorin. rhet. 1, 3 p. 168, 5 Avson. 212, 10 Hier. chron. a. Abr. 1425. 2138 [= Chron. Gall. chron. I p. 640, 354 Cassiod. chron. II p. 141, 777]). Gell. 11, 18, 1 -o Atheniensis *eqs. fusius.* Hier. chron. a. Abr. 1395 Cassiod. Ios. c. Ap.

[Reisch †]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

1, 21. **b** *medicus*: LATERC. med. Hermes 35 (1900) p. 369, 8 -n. *cf. Wellmann, PW. V 1663, 20 et 39.* **c** MACR. exc. gramm. V 610, 39 apud -ntem. *fort. grammaticus Stratonicensis (Cohn, PW. V 1662, 27).* **d** INSCR. graec. XII 1, 95 (*Rhodi; saec. II*) a 3 Τιβερίου Κλαυ-(δίου) Δρά⟨κοντος τοῦ λαμπρ⟩οτάτοῦ ὑπατικοῦ. *cf. titulum Ephesinum in adn. et Groag, PW. III 2703, 24.* **e** *nom. et cogn. vir. in titulis*: CORP. VI 1057, 5, 46 (*a. 205*) C. Iulius -o *vigil.* 4041 (*in monum. Liviae; periit*) ⟨...⟩c (= ⟨Au⟩g.?) l. -o ⟨... a ve⟩ste -i. 4955 (*in columb.*) P. Folius D r a c h o. 9405 I 8 Ti. Pomplino -i. 20505 T. Aelius Aug. lib. -o. 29127 M. Vlpio Aug. lib. ... -o filius. XV 5505 (*in vase Arretino*) -o Rasin(i). 6503 (*in lucernis*) C. Iun(i) Drac(onis) *vel* C. Iun. Dra. *vel* Iun. Dra. (*cf.* IX 6081, 41. X 8053, 105, *ubi etiam* Iuni Draco. XI 6699, 113. V 8114, 76. XII 5682, 65. XIII 10001, 173ᵃ. III 12012, 51. II 4969, 28. VIII 10478, 19. 22644, 162. III 13551, 15 Dr⟨a⟩co). IX 2996 (= I² 1762; *Anxani*) -o. 3169 (*Corfinii*) M. Attio M. f. Ser(gia) -ni Clodiano Annavo Rufo pontifici. 3683 (*Marruvii*) Q. Petedius -o. X 1584 (*Puteolis*) Aurel(ius) Aug. lib. -o. 3386 (*Miseni*) Domitius -o. 3516 C. Anni -is veteran(i) cl(assis) pr(aetoriae) Mis(enatis) nation(e) Aegypt(ii). 3621 (*ibid.*) ⟨...⟩s -o. 4125 (*Capuae*) L. Eppio -n(i) Ti. (*sic; n o n* -nti) Claudius Lascivus. 6285 (*Tundis*) P. Lepidio P. l. -i. XI 6689, 92 (*in tegula*) -o ⟨...⟩. 6712, 151 (*in signaculo*) -is Q. P(la...) Truttedi Pi(...) (*cf. adn.; fort. cf.* XIII 10022, 93 -is). 6968ᵃ (*Lunae*) ⟨...⟩ -o ⟨...⟩. V suppl. ital. 500 (= V 2511; *Ateste*) L. Sincio Q. f. Rom(ulia) -i ⟨f.⟩ (*cf. adn.*) mil. coh. v pr(aetoriae). III 119 (*in Syria*) ⟨Au⟩rel. Iulio -o⟨ni?⟩ (*cf. adn.*). 2083 (*Salonis*) Q. Nassius Q. f. Tro(mentina) Certus -o aedilis, IIIIvir i(ure) d(icundo). 2098 (*ibid.*) L. Pomponius -o Aug(ustalis). 3192ᵃ (*in Dalmatia*) Turran(ius) -o patronae. INSCR. graec. XII 1, 4 (*Rhodi*) II 59 Φλαυίου -ντος Ἀπολλ⟨ω⟩ν(ίου) (*fort. idem* 649). 650 Μάρ(κου) Αὐρ. Ῥοδοπείθους ⟨Δ⟩ράκοντος τοῦ κρατίστου. II 6257, 94 (*in vasculo; periit*) Iuli Drac(.?.). VIII 22737 (*in prov. Tripolit.*) M. Servilio P. f. Quir(ina) -i Albuciano IIviro *eqs.* (*cf.* 11033. 22710). **f** *n o t a interpretationem euhemeristicam de dracone Hesperidum*: SERV. auct. Aen. 4, 484 Hesperus rex traditur pretiosissimas oves (*i.* μῆλα) habuisse, quarum pastor vocabatur -n, cui praebebant epulas regis filii (*de re cf.* MYTHOGR. 1, 38; *Wagner, PW. V 1647, 20*). **g** SCHOL. Verg. Veron. Aen. 10, 200 *v.* Tarchon. **4** *canis Actaeonis*: HYG. fab. 181 p. 37, 14 -o. **5** *in nom. geogr.*: **a** *fluv. Campaniae*: PROCOP. bell. Goth. 4, 35, 7 Δράκων. *v. praeterea Nissen, Ital. Landesk. II 761.* **b** *mons Asiae minoris*: PLIN. nat. 5, 118 Mastusia a tergo Zmyrnae et Termetis Olympi radicibus iunctus in -e desinit, -o in Tmolo. *cf. Bürchner, PW. V 1646, 38.* **c** *statio Mauretaniae Caesar.*: ITIN. Anton. Aug. p. 36, 6 a d D r a c o n e s. RAVENN. p. 160, 7 -es. *cf. Joh. Schmidt, PW. V 1634; Miller, Itineraria Rom. p. 921.* **d** *statio Armeniae min.*: ITIN. Anton. Aug. p. 183, 3 a d D r a c o n e s. p. 207, 7 D r a c o n t e s. *fort. huc pertinet* TAB. Peut. 11, 1 -is; *v. Miller, Itineraria Rom. p. 676. 682; Ruge, PW. V 1635, 22.* **e** *Romae, in insula Tiberis*: PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 15, 50 *Aesculapius* (*sc. draco*) insulam Tiberis ingressus est, ibique se virgultis occuluit, qui locus -is vocatur. **f** *in via Latina*: CORP. VI 2345 (*periit*) aquarius aquae Annionis veteris castelli viae Latinae c o n t r a -es. **g** *locus Alexandriae*: IVL. VAL. 1, 25 longitudinem quidem urbi ab eo loco cui -o nomen est — est autem pars supradicti Taposiris — usque ad locum cui Agathudaemonos appellatio manet (Δράκοντος PS. CALLISTH. 1, 31).

Dracoaldus *nom. vir. gall.* CONC. Paris. a. 614 p. 192, 22 ex civitate Sedonis -us episcopus.

Dracolenus *nom. vir. gall.* GREG. TVR. Franc. 5, 25 (*a. 578*) a -o duci, qui dicebatur Industrius. *var. lect.* drag-, dracc-, dracolinus *al.*

Dracōn, Dracōnēs *v.* Draco *l. 1. 35 et p. 248, 72. 249, 43. 45. 51.*

? dat. **Draconiae** *cogn. vir.* CORP. III 5373 (*in Norico; periit*) C. Mimisio -ae.

Dracōnis *v.* Draco *supra l. 22. 46. 50.*

Draconius *agn. vir. cf.* draco; Dracontius *sim.* CORP. VI 13186 (*periit*) M. Aur(elius) Primigenius qui et -us.

Dracontes *v.* Draco *supra l. 46.*

Dracontilla *nom. et cogn. mul. cf.* Dracontius *sim.* CORP. III 1925 (*in Dalmatia; periit*) -a mater. 12816 (*ibid.*) Aemiliae -ae. 12822 Lolliae -ae.

Dracontis *nom. et cogn. mul.* INSCR. Notiz. degli scavi 1908 p. 443 (*in Latio*) -idi piae. INSCR. graec. XII 9, 60 (*Eretriae*) Φλ(αουίας) -ίδος. *cf.* Dracontius *sim.*

Dracontius *nom. vir. (et cogn.). cf.* Draconius, Draconiae, Dracontilla, Dracontis; *cf. etiam* Dragontianus. D(r)achontius *v. p. 3, 7.* **1** COD. Iust. 8, 13, 25 (*a. 294*) -o. **2** COD. Theod. 10, 1, 4 (*a. 320*) ad Dometium -um mag(ist)rum privatae rei Afric(ae). 11, 19, 1 (*a. 321*). 11, 62, 2 -um. *alter* Dometius -us SVBSCR. Quint. decl. codd. Bamb. *et* Paris. 16230; *v. Teuffel, II⁶ p. 332; Lehnert, Rhein. Mus. 60 (1905) 154.* **3** PALLAD. hist. mon. I 2 p. 260ᴬ -us (II 5 p. 350ᴮ). *de episcopo Hermupolitano* (CONC. Alex. a. 362 Mansi 3, 353ᴮ) *cogitat Butler, hist. Laus. prol. 154. cf. etiam* HIER. vit. Hilar. 30 -um e p i s c o p u m (CASSIOD. hist. 5, 3). *etiam* THEODORET. hist. eccl. 2, 14, 11 *in epistula Athanasii memorat -ov quendam episcopum ab Arianis ex Libya vel Aegypto in exilium missum.* **4** AMM. 22, 11, 9 (*a. 362*) -us monetae praepositus *Alexandriae. cf. Seeck, PW. V 1635, 30.* **5** CORP. VIII 14752 (= 10609; *a. 360*) Antonio -o v(iro) c(larissimo) ag(ente) v(ices) p(raefectorum) p(raetorio). 7014 ⟨Antonius⟩ (*sed de Domitio supplendo cogitat Lehnert cum Rohde l. l.*) -us v. c. ⟨vices agens p⟩er Africanas ⟨provincias⟩. COD. Theod. 1, 15, 5 (*a. 365*) ad -um vicarium Africae. *cf.* 8, 4, 10. 10, 1, 10 (= Iust. 10, 1, 8). 11, 1, 10. 13. 16. 11, 7, 9. 11, 30, 33. 12, 6, 9. 12, 7, 3. 13, 6, 4. 15, 1, 15 Iust. 10, 16, 6. *v. Pallu de Lessert, Fastes prov. Afr. II 193.* **6** CASSIOD. hist. 5, 36 -um Pergami *episcopum.* **7** CONC. Calch. a. 451 Mansi 7, 167ᴮ -o civitatis † Hydrae (Ἐρυθρῶν) *episcopo.* **8** Blossius (A)emilius -us, *poeta christ., Afer, saec. V ex. cf. Vollmer, PW. V 1635, 44; testimonia v. etiam Vollmeri edit. ind. p. 299.* ISID. vir. ill. 37 -us. **9** *in titulis*: CORP. VI †31950 Aurelio Agapito -o eq(uiti) R(omano). III 2812 (*in Dalmatia; periit*) -us. VIII 14758 Oriba⟨s⟩io Nabi⟨g⟩io ⟨D⟩r⟨a⟩co⟨n⟩t⟨i⟩o prae⟨f.⟩ u⟨r⟩bi?

? dat. **D⟨r?⟩acontomeni** *cogn. vir. corrupt.* CORP. XIV 587 (*Ostiae*) M. Antonio -i.

gen. pl. **Draganum** *pop. Hispaniae.* AVIEN. ora 197 pernix L⟨igu⟩s -umque proles sub nivoso maxime septentrione collocaverant larem. *v. etiam Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1313.*

Dragilis *cogn. vir. barb.* CORP. III 15172 (*in Pannonia inf.*) Fl(avius) -is p(rae)p(ositus) castr⟨i⟩s Const(antianis). *cf. adn.*

Dragontiānus *cogn. vir. fort. cf. c.* Dracontius. CORP. X 644 (*Salerni; periit*) Val(erius) -us.

Drahōnus *nom. rivi, qui in Mosellam influit.* AVSON. Mos. 365 praetereo exilem Lesuram tenuemque -um. *hodie* Drohn; *cf. Ihm, PW. V 1645; Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1313.*

Dramasa *v.* Diamasa.

[**Dramytēnsis** *adi.* CONC. Ephes. a. 431 Mansi 5, 590ᶜ Helladius episcopus -is (Cadramiti MAR. MERC. Nest. Eph. synod. p. 803ᴮ Migne). *est* Adramyttium; *cf.* Mansi 4, 1364ᴰ. 5, 612ᴰ.]

Drancae, Dranc(a)eus *v.* Drangae.

Drancēs *vir nobilis Latinus, adversarius Turni. cf. Rossbach, PW. V 1665.* PROB. cath. gramm. IV 20, 16 ces omnia producuntur (*cf.* VERG. Aen. 11, 336 Ps. Ov. argum. Aen. 11, 7) ... graeca cis *faciunt genetivo*: -es, -is, vel tis: -etis (*non invenitur*). *nom.* -es: VERG. Aen. 11, 122 senior semperque odiis et crimine -es infensus iuveni Turno. 11, 220 saevus -es. 11, 336. 443 Ps. Ov. argum. Aen. 11, 7 SERV. Aen. 10, 548. 11, 443. 12, 192 auct. Aen. 11, 343. 432. 434. 441. 443. 445. 12, 572 CLAVD. DON. Aen. 11, 336 *sqq. saepe. voc.* -ē: VERG. Aen. 11, 378. 384 CLAVD. DON. Aen. 11, 380. 385. *gen.* -is: VERG. Aen. 11, 644 SERV. Aen. 11, 455 auct. Aen. 11, 378. 460 CLAVD. DON. Aen. 11, 370 *sqq.* (-es *V*) *al.* MACR. sat. 5, 2, 15 altercatio ut Achillis et Agamemnonis ita -is et Turni. *dat.* -i: SERV. Aen. 11, 351 auct. Aen. 11, 432. 443 CLAVD. DON. Aen. 11, 375 (-is *V*). *acc.* -em: ANTH. 672 a 6 SERV. Aen. 11, 351. *abl.* -e: ANTH. 601, 3 SERV. Aen. 11, 443 auct. Aen. 11, 378.

Dranchel *v.* Drangae.

Drangae *pop. Persidis. gr.* Δράγγαι (Σαράγγαι, Ζαράγγαι). *cf. Tomaschek, PW. V 1665. in codd. etiam* D r a n c a e, drac-, trang-, tranc- *sim.* CVRT. 6, 36 -as. bellicosa natio est. 7, 3, 1 Arsame, -arum (Arianiorum *sim. codd.; corr. Hedicke*) satrape. 8, 3, 17 Arsami, -arum (dramearum *codd.*) praefecto substitutus est Stasanor (*cf.* EPIT. Alex. 121 [dragentanum *cod.*]. IVST. 13, 4, 22. OROS. hist. 3, 23, 13 D r a n c h e o s). PLIN. nat. 6, 48 Z a r a n g a e (6, 94 -ae, Euergetae, Zarangae). 6, 61 -arum. IVST. 12, 5, 9 (OROS hist. 3, 18, 7). 41, 6, 3 FVLG. aet. mund. p. 166. **Dranglāna** *regio Drangarum* (Δραγγιανή): AMM. 23, 6, 14. **Dranglānī** *incolae*: AMM. 23, 6, 71. *adi.* **Drangaeus, -a, -um**: VAL. FL. 6, 106 -a phalanx (-cea *trad.; corr. Juntina*). 6, 507 -aeaque ... legio (drantiaque *V*).

Drangiāna, -ī *v. l. 58 sqq.*

Drapana *v.* Drepanum.

† Drapim *v.* Drepsa.

Draponus *nom. figuli. cf.* Drappes, Drappo, Drappus. CORP. XIII 10010, 818 (*in vasculis Gallicis*) -i *et* -n(i). *cf. Hähnle, PW. Suppl. III 414.*

Drappēs (*sic* HIRT. *codd.* α; d r a p t- β, OROS.) -ētis *dux Senonum. cf. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1314; Münzer, PW. V 1667.* HIRT. Gall. 8, 30, 1. 8, 32, 1 *sq.* 8, 34, 2. 8, 35, 1 *sq.* 8, 36, 1 *sq.* 6. 8, 39, 1. 8, 44, 3 OROS. hist. 6, 11, 20. *cf.* Draponus, Drappo, Drappus.

Drappo *nom vir. celt. cf.* Drappes, Drappus, Draponus. CORP. XIII 4516 (*in Mediomatricis*) Ammoni -nis fi⟨l(io)⟩.

Drappus *nom. vir. celt. cf.* Drappes, Drappo, Draponus. CORP. XIII 4002 (*in Treveris*) Moxsio -o Attli *f.* Lallianus. 11313 (*ibid.*) ⟨. *gent.?.*⟩ -us. 10010, 819 -us fe(cit) *sim.* (*in vasculis saec. II; cf. Hähnle, PW. Suppl. III 414*).

Draptēs *v.* Drappes.

Drasdea *castellum Thraciae.* NOT. dign. or. 40, 49 cohors tertia Valeria B(r)acarum, -a.

Drasidae *v.* druidae *appell.*

Dratinus *fluv. Carmaniae vel Persidis.* PLIN. nat. 6, 110 amnes Siccanas, dein -us (dein de rat- *E*¹) et Saleum. *de* Ratinus *cogitat etiam Tomaschek, PW. V 1668.*

[*Reisch †*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Drauca *nom. (cogn.) mul. cf.* Draucus. CORP. VI 17068 -ae. XIV 158 (*Ostiae*) Corneliam Draucen. IV 2193 cum -a.

Draucus *nom. et agn. vir., fort. celt. cf.* Drauca; *etiam* draucus? CORP. VI 1725 Fl(avi) Olbi Auxenti -c⟨i⟩. Fl. Olbio Auxentio -o v(iro) c(larissimo) et inl(ustrissimo), patriciae familiae viro ... praefecto urbis Romae (*a. 441 et 445; al.* Auxentius, *cf.* NOVELL. Valent. 8, 2. 20). VI 16954 (*periit*) C. Domiti Orioni -i. XIII 724 (*Burdigalae*) -o Cornici fil. 2564 (*in prov. Lugud.*) ⟨D⟩rauci? 10010, 820 (*in vasculis Gall.*) -us f(ecit) *vel* -i m(anu) (*cf.* XII 5686, 324. VII 1336, 436; *etiam* XIII 10016, 2). II 6257, 162 (*item*) L. Ras(ini) -i (*cf.* VIII 22645, 314). INSCR. graec. VII 1772 (*Thespiis*) Ἀπολλώνιος ὁ καὶ Δραῦκος Φιλαδελφεύς. *nom. equi*: CORP. VI 10053 (= 33937 = 37834) d 3 -o Af(ro). 10056, 4 -o r(usseo?) Andric(i).

Draudacum *castellum Illyriae.* LIV. 43, 19, 4 (*a* 169 *a. Chr.*) frequens castellum, -um nomine. *cf. Philippson, PW. V 1668.*

Drāvis *v.* Dravus. **1. Drāus** *v.* Dravus.

2. Draus *cogn. vir.* CORP. VI 29172 M. Vlpius -us. *fort. cf.* Dra(v)us.

Drauso *nom. vir. celt.* CORP. XIII 3618 (*in Belgica; periit*) Ninnius -nis *f. praeterea v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1316.*

Drausus *dux Celtarum.* SVET. Tib. 3, 2 (*a. 283 a. Chr.*) Drusus, hostium duce -o comminus trucidato, sibi posterisque suis cognomen invenit (*cf.* Drusus *et Münzer, PW. V 1668*).

Drāvus *nom. fluvii; hodie* Drau. *de prosodia v. l. 28.* FLOR. epit. 4, 12, 8 Pannonii duobus acribus fluviis, -o Savoque vallantur (*cf.* SOL. 21, 2 p. 218, 19 ISID. orig. 14, 4, 16 IORD. *l. 36*). RVF. FEST. 7, 6 inter Savum et -um. 8, 1 inter Danuvium et -um. VEN. FORT. carm. praef. 4. Mart. 4, 649 per -um itur iter: qua se castella supinant. RAVENN. p. 219, 2 Dravis *flumen.* STRABO 7 p. 314 τὸν Δράβον. PTOL. 2, 15, 1 Δάρος (*cf. adn.*). CASS. DIO 55, 29, 3 περὶ τὸν Δράονον ποταμόν. *pro numine*: CORP. III 10263 (*in Pannonia inf.*) Danuvio et -o. *praeterea* **Drāus:** PLIN. nat. 3, 147 amnes clari et navigabiles in Danuvium defluunt -us e Noricis violentior, Saus ... placidior, CXX intervallo, -us per Serretes, Serapillos, Iasos, Andizetes *eqs.* IVL. HON. cosmogr. B 24 *sq.* COSMOGR. 1, 20. 24 *sq.* IORD. Rom. 216 inter Saum -umque flumina. 217. 243 -o Savoque (*ex* FLOR. *l. 25*). IVLIAN. Or. 2, 60^{C} ὁ Δράος (2, 97^{C} ZOSIM. 2, 46, 1. 2, 49, 4. Δράος SVID. *s. v.*). TAB. Peut. *fl. celato nomine delineatur cum Savo in Drinum confluens. compos. dat.* Ambidrabō (*cf.* Ἀμβίδραυοι) *vol. I p. 1837, 69.*

gen. **Dr . c . cae** *nom. fort. vir. corrupt.* CORP. XIII 5519 (*Dibione*) Hilarus Dr. c. cae. *cf. adn.*

Drebias *cogn. dub.* CORP. III 13768 (*in Dacia*) Aur(el.) -as bot. (*i.* votum) ret(tulit).

Drepana *v.* Drepanum.

Drepanē *nom. geogr.*, Δρεπάνη. **1** PLIN. nat. 4, 52 Corcyra ... Homero dicta Scheria et Phaeacia, Callimacho etiam -e. *cf.* STEPH. BYZ. *s. v.* **2** *v.* Drepanum *l. 83.*

Drepanītānus *v.* Drepanum.

Drepanius *nom. vir.* Latin(i?)us Pacatus -us, *rhetor Gallus, Ausonii amicus*: AVSON. 299 tit. -o procons. sal(utem). 2 -i (*voc.*). 471 tit. -o filio (*cf. Teuffel I^{6} § 46, 10*). COD. Theod. 9, 2, 4 (= Iust. 9, 3, 3; *a. 390*) -o procons. Afric(ae). 9, 42, 13 (*a. 393*) -o com(iti) r(erum) p(rivatarum) (*cf.* Iust. 11, 67, 1). SIDON. epist. 8, 11, 2 -um. PANEG. 12 (2) subscr. Latini Pacati -ii panegyricus Theodosio Augusto dictus. Pacatus: AVSON. 299, 5. 337 tit. 340. 349, 21 SYMM. epist. 8, 12. 9, 61. 64. *cf. Seeck, praef. Symm. p. CXCIII; Teuffel III^{6} § 426, 5—7; Pallu de Lessert, Fastes prov. Afr. II 99.*

Drepanon, Drepanos *v.* Drepanum.

Drepanum *nom. geogr.*, Δρέπανον (*de orig. nominis v. etiam l. 65*). *cf.* Drepane. **1** *promunturium et opp. Siciliae, hodie* Trapani; *cf. Hülsen, PW. V 1698, 16*: VERG. Aen. 3, 707 -i me portus (MYTHOGR. 1, 202 OROS. hist. 4, 10, 3) et illaetabilis ora accipit (SERV. *ad l.* -um civitas est non longe a monte Eryce, trans Lilybaeum, dicta vel propter curvaturam litoris ... vel quod Saturnus post amputata virilia Caelo patri illuc falcem proiecit, quae graece δρέπανος dicitur [*sim.* SCHOL. Verg. Veron.] ... [auct.] quidam '-a' dictum voluit a falce Cereris, quam ibi, cum ... Proserpinam quaereret, amisit. Cato pluraliter haec -a dicit. SCHOL. Verg. Veron. *ad l.* C. Fannius in VIII annali -um modo, modo -a dicit). PLIN. nat. 3, 88 promunturium -um. Ps. Ov. argum. Aen. 3, 10. VIR. ill. 39, 1 munitissimis civitatibus Enna -o Lilybaeo. SERV. Aen. 3 praef. 3, 714 apud -um. auct. 5, 759 Eryx ... supra -um (12, 701 supra -um oppidum). PRISC. gramm. II 82 a -o Drepanitanus. *errore* FVLG. Virg. cont. p. 94 Drepanos portus sepelit (*sc. Anchisem*); -os enim quasi drimipedos *eqs. futiliter. praeterea* Drepana, -ōrum, (τὰ) Δρέπανα. CATO *l. 69* FANN. *l. 70.* LIV. 28, 41, 5 ab -is aut Eryce. PLIN. nat. 3, 90 -a. 32, 21 circa Aeolias *insulas* ac -a *curalium gignitur.* FLOR. epit. 2, 2, 12 -is (IORD. Rom. 166 Dripanis). ITIN. Anton. Aug. p. 91, 1 -is. p. 97, 7 -is usque. p. 98, 1 -is. SERV. auct. Aen. 3, 707 *l. 62.* TAB. Peut. 6, 5 Depanis. RAVENN. p. 403, 6 -is (Guid. p. 496, 11). GLOSS. IV 439, 23 -a urbs cilicie (*i. Siciliae*). -a *fem. sg.*: SIL. 14, 269 Sidonios Drepane *iuvat.* SCHOL. Cic. Bob. p. 90, 2 St. aput Drapanam. OROS. hist. 4, 10, 5 apud Drepanam (*sic codd.*; -um *vulgo; cf. p. 251, 72 sq.*) civitatem. *deriv.* Drepanitanus *infra l. 13.* **2** *promunturium Achaiae*: STAT. Theb. 4, 50 qui -i scopulos et oliviferae Sicyonis culta serunt (SCHOL. *ad l.* Corinthi Drepanon [*? trad.* -um, -em, -en, repanen; *itaque de forma dubito*] dicit, non Siciliae). *cf. Philippson, PW. V 1697, 24.* **3** *opp. Bithyniae* (*gr.* -ον. STEPH. BYZ. -η): AMM. 26, 8, 1 ad -um antea, nunc Helenopolim. HIER. chron. a. Abr. 2343 -am Bithyniae civitatem Constantinus ... Helenopolim nuncupavit. *sim.* PROSP. chron. I p. 450, 1023 (*ubi* Drepanam *legitur*) *et* CASSIOD. hist. 2, 18 vicum -i. *cf. Ruge, PW. V 1697, 44.* **4** *promunturium Africae in sinu Arabico*: PLIN. nat. 6, 175 a promunturio Indorum (*? cf. Müller ad* PTOL. 4, 5, 8) quod vocetur Lepte Acra, ab aliis -um (*inde* SOL. 56, 6). *cf. Sethe, PW. V 1698, 1.*

adi. **Drepanītānus,** -a, -um *ad* Drepanum *1 pertinens.* PRISC. *v. p. 251, 74.* CIC. Verr. 3, 140 pupillo -o (5, 37). CLAVD. DON. Aen. 3, 707 -o loco. SIDON. epist. 2, 2, 19 agonem -um (drip- *codd.*). *incolae*: CIC. Verr. 5, 37 Apollonium, Niconis filium, -um (*cf.* QVINT. inst. 9, 2, 52). PLIN. nat. 3, 91 -i.

Drepsa *opp. Sogdianae.* AMM. 23, 6, 59 Cyreschata et -a (crescata et areta ipsa *trad.; corr. edd.*) metropolis. PTOL. 6, 12, 6 *et* 8, 23, 13 Δρέψα. *al.* Δάραψα, Δράψακα. *cf. Tomaschek, PW. V 1698. fort. recte huc traxit Schwartz* EPIT. Alex. 32 pervenit †Drapim.

Dresia *nom. mul.* CORP. III 11740 (*in Norico*) -ae Busturi fi. coniugi. *cf.* Dresiu.

Dresiu *nom. vir.* CORP. III 4908^{a} (*in Norico*) -u Luonis f. v(ivus) f(ecit) *eqs. cf.* Dresia.

Driadae, Driades *v.* druidae *appell.*

Dribalus *cogn. vir.* CORP. III 3888 (*cf.* 10779; *in Pannonia sup.*) M. Lartid(io) -o.

Dribionos *nomin. vel gen. nom. celt.* CORP. XIII 5494 (*in Germ. sup.*) d. m. Avitian(i) -os.

Driburo *cogn. vir. celt.* CORP. XIII 1985 (*Luguduni*) C. Cati -is corporis utriclariorum Lugduni cosistentium.

Dribycēs *v.* Derbices. **Drica** *v.* Dricca.

Dricca *fl. Daciae* (*Scythiae*). IORD. Rom. 178 ingentia ... flumina, id est Tisia (*i. Theiss*), Tibisiaque et -a (*var. lect.* dracca, deaca, drica, driaa) transientes. *inde* RAVENN. p. 204, 13 Drica. *gr.* Δρήκων (Δρέγκων). *cf. Patsch, PW. V 1706; Tomaschek ibid. 1696 s.* Drenkon; *Müller, Ptol. I 441 adn.*

Dridocius *nom. figuli in vasculis Gallicis. trad. etiam* dried-. CORP. XIII 10010, 821 -us f(ecit).

Drigisa *cogn. vir. thrac.* CORP. III 14421 (*in Moesia inf.*) Aurel(ius) -a Aur. f. 14507 a 33 (*in Moesia sup.*) T. Aur. Drigissa Rat(iaria). *cf.* Drilgisa; *W. Schulze, Eigennamen p. 40 adn. 5 c. add. p. 585.*

Drigissa *v. l. 43.*

Drilgisa *nom. vir. dacicum.* CORP. VI 1801 (*periit*) Natoporus et -a. *cf.* Drigisa; *W. Schulze, Eigennamen p. 40 adn. 5.*

Drillus *nom. figuli in vasculis Gallicis.* CORP. XIII 10010, 822 -us (*legitur etiam minus recte* Drinus). *cf.* Drilo.

Drilo *nom. figuli in vasculis Gallicis.* CORP. XIII 10010, 823 -o f(ecit). *cf.* Drillus.

Drimachus *v. l. 56.*

Drimacus *cogn. vir. gr.*, Δρίμακος (*cf. Escher, PW. V 1708 de heroe Chio*). CORP. IX 501 (*Venusiae*) ⟨...⟩ -o Cominia C. l. Copiosa. 6191 (*Canusii*) C. Vettio (mul.) l. Drimacho.

Drimatī *v.* Drymatina.

Drimmus *nom. vir. celt.* CORP. XIII 11559 (*in Germ. sup.*) Cap⟨a⟩lus -i ⟨f.⟩.

Drimas, Drimī *v.* Drymos. **Drimō** *v.* Drymo.

? **Drīmylus** *agn. vir. gr.*, Δρίμυλος. CORP. XII 3350 (*Nemausi; periit*) C. Terentius Romulus sive Drimylus unctor sive ⟨...⟩nctor.

Drind⟨...⟩ *nom. vir. inc.* CORP. XIII 8109 (*Bonnae*) Drind⟨... f⟩il⟨i⟩us.

? **Drinē** *nom. opp. corrupt.* CONC. Ephes. a. 431 Mansi 5, 587^{B} -es. 5, 613^{B} *et* MAR. MERC. Nest. Eph. syn. p. 893^{C} Migne Codrinae civitatis (*cf. Onom. II p. 522, 22*).

Drinius *v.* 1. Drinus.

Drinnacius *nom. vir.* SYMM. epist. 5, 42 amicum meum -um. INSCR. Rossi Roma sotterr. II 251 tab. 44, 5 Aurelius -us. III tab. 22, 20 -ci.

Drino, Drinum *v.* 1. Drinus.

1. Drinus (Drino *l. 76. 80*) *nom. fluviorum.* **1** *fl. Dalmatiae, in mare Adriaticum defluens, hodie* Drin. *gr.* Δρίλων; *cf. Patsch, PW. V 1707 s.* Drilon. *de forma latina v. ibid. l. 10.* PLIN. nat. 3, 144 amnis Drino (*Mayhoff*; dirino *trad.*) superque eum ... Scodra. 3, 150 a flumine Arsia ad flumen Drinium DXXX. a Drinio (*etiam* trinio *trad.*) ad promunturium Acroceraunium CLXXV Agrippa prodidit (= MART. CAP. 6, 650 [drino *BR*]). 21, 40 in silvestribus Drinonis et Naronae. DIMENS. provinc. 18 Illyricum ⟨et⟩ (*add. Riese*) Pannonia (Pannonia *secl. Patsch c. Domaszewski*) ab oriente flumine -o *finitur.* VIB. SEQ. geogr. p. 148, 4 -us e palude Lychniti, alluens Scodram. RAVENN. p. 212, 5 Dalmatias transeunt ... Salon, Margus, Drinius (drimus *AB*, Trimus (trinis *B*; *fort. dittogr.*; *an*

[Reisch †]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

de duobus -is agitur? cf. Müller ad PTOL. 2, 16, 4; de confundendis fluviis v. etiam l. 7), Narenum. 2 fl. alter Dalmatiae, in Savum defluens, hodie Drina. gr. Δρεῖνος (PTOL. 2, 16, 4). cf. Patsch, PW. V 1709. RAVENN. p. 252, 84. TAB. Peut. 6, 3—4 statio -um fl(umen) (cf. RAVENN. p. 214, 9 Drinum statio). altera statio 6, 5 ad -um. cf. Patsch, PW. V 1708, 48 et 61; Miller, Itineraria Rom. p. 472. nota in TAB. Peut. Dravum Savumque confluentes et velut -um (1) cuius nomen celatur in mare Adriaticum defluentes delineari.

2. Drinus v. Drillus.

gen. **Driodri** nom. martyris corrupt. MARTYROL. Hier. pr. Kal. Mai. est Διόδοτος martyr Aphrodisiensis MARTYROL. Syr.; cf. Achelis, Martyrol. p. 41. 137sq.

Δρίον mons. STRABO 6 p. 284 δείκνυται δὲ τῆς Δαυνίας περὶ λόφον ᾧ ὄνομα -ον ἡρῷα, τὸ μὲν Κάλχαντος ἐπ' ἄκρᾳ τῇ κορυφῇ ... τὸ δὲ Ποδαλειρίου κάτω πρὸς τῇ ῥίζῃ. hodie M. S. Angelo Gargani; cf. Nissen, Ital. Landesk. II 837sq., ubi alia testimonia gr.

Dripennī nom. dub. in vasculo Gallico CORP. XIII 10010, 2967g.

Drippa statio Thraciae. ITIN. Burdig. p. 602, 4 mutatio -a. cf. Oberhummer, PW. V 1710; Miller, Itineraria Rom. p. 525.

Drippius, -a nom. gent., orig., ut videtur, celt. cf. Dripponius, Drippus. CORP. XII 2548 (inter Augustum et lacum Lemannum) M. Drip⟨pius⟩ Ianuarius. XIII 4247 (in Treveris) Drippiae Martiae.

Dripponius, -a nom. gent. cf. Drippius. CORP. III 5031 (in Norico) ⟨...⟩ -o Maximo ... et -ae Maximí f. Suadrae.

Drippus nom. figuli in vasculo. CORP. XII 5686, 325 -i m⟨anu⟩.

Dripsinās, -ātes v. l. 31. 32.

Dripsinum opp. Italiae, situs incerti, fort. Liguriae. cf. Hülsen, PW. V 1710; Nissen, Ital. Landesk. II 157. CORP. VI 32520 VI 43 C. Geminius Vitalis -o praetorianus (cf. 32519 a 4 ⟨... V⟩italis Drips.). X 1079 (Pompeis) L. Vottonius L. F. Col(lina) Saturninus Drips(ino vel -inas). incolae **Dripsinātēs**: CORP. V 4484 (Brixiae) patrono civitatium Vardagatensium et -atium. sing. -ās v. l. 31.

Drizipara, Drizupara v. Drusipara.

?**Dro** ... cogn. mul. inc. CORP. IX 1167 (Aeclani; periit) ⟨Qu⟩intia Dro. cf. var. lect.

Drobeta (forma vulgaris Drubeta) opp. Daciae ad Danuvium; postea municipium et colonia, tribu Sergia (l. 42); hodie Turn-Severin. cf. Patsch, PW. V 1710. notatur D.: l. 43. 45 bis; Dr.: l. 48; Dru.: l. 44; Drub.: l. 47. 50. 51; Drob.: l. 46. 47. PTOL. 3, 8, 4 Δρουβητίς (X, δρουφηγίς cett.). NOT. dign. or. 42, 6 -a (42, 16. 24). RAVENN. p. 203, 7 Drubetis (TAB. Peut. 7, 4). CORP. III 1579 L. Iul(io) L. fil. Sergia Basso dec(urioni) mun(icipii) -ae. cf. 8009 (= 1559) m. D(robetae). 8017 res publica mun. Fl(avii) Hadriani -t(ae). 8129 mun. ⟨Fl.?⟩ Ael(ii) Dru. 14216[9] a splendid(issimo) ordin(e) m. H(adriani) D. INSCR. Archäol. Anz. 1912 p. 364 r(es) p(ublica) m. H. D.; l. 55. CORP. III 1209 col(oniae) Drob(etae). cf. 1570 (corrupt.) col. Drub. (?). 1580 col. 14468 flam(en) col. Drob. INSCR. Archäol. Anz. 1912 p. 367 r(es) p(ublica) col(onia) Sept(imia) Dr(obeta). praeterea l. 52. CORP. III 14215[13] (in tegula) Drubeta. praeterea in laterculis praetorianorum: VI 32523 a 32 Ael(ia) ... Dru⟨b(eta)⟩. 32640, 4 Cl(audia, fort. errore) ... Drub(eta). incolae **Drobetēnsēs**: CORP. III 2679 col(oniae) Drobetens(ium). 8019 col. splen⟨didissi⟩máe Drob⟨etensium⟩. INSCR. Archäol. Anz. 1912 p. 369 ordo Drobet(ensium). adi.: INSCR. Revue archéol. 4 sér. VI (1905) p. 208 (in Mauret. Caesar.) municipium Hadrianum Drobetense ex Dacia. compositum Transdrobeta (NOT. dign. or. 42, 35).

Droc⟨...⟩ nom. mul. germ. inc. CORP. XIII †2389 (Lugduni; a. 564) Droc⟨berta⟩ coni. Leblant; cf. adn. et lemmata quae sequuntur.

Droctarius nom. vir. fort. germ. CORP. V †6813 (Eporediae; a. 545) -us.

Droctebodes nom. vir. germ. CORP. XII †5399 (Tolosae) -es.

Droctigisilus nom. vir. germ. episcopus Suessionensis: GREG. TVR. Franc. 9, 37 (a. 589) var. lect. droctegyse-, ductighissilus.

Droctoaldus nom. vir. germ. FAST. episc. Gall. ed. Duchesne II p. 441 -us episc. Autessiodurensis saec. VI.

Drocton nom. vir. germ. breviter pro Droctulfus. vir natione Langobardus, ὑποστράτηγος in exercitu Romano: CORP. XI 319 (ex Pauli hist. Langob. 3, 19; saec. VI ex.) clauditur hoc tumulo tantum sed corpore -on. idem THEOPHYL. SIM. 2, 17, 9 p. 103 B. τὸν Δρόκτωνα (fusius). 3, 7, 10 ὁ ὑποστράτηγος -ων.

Droctoveus nom. vir. germ. VEN. FORT. carm. 9, 11 ad -um abbatem. ibid. 2 -vēe, mihi semper amore pater. 9, 13, 9 -vēo dulci. cf. VITAM script. rer. Merov. III 537.

Droctulfus nom. vir. germ. GREG. TVR. Franc. 9, 38 (saec. VI ex.) -us, qui ... ad nutriendum regis parvulus (i. -os) fuerat datus. ibid. saepius. GREG. M. epist. 9, 9 (a. 598) -us (cf. adn.). tertium v. s. Drocton.

Drodotus nom. martyris fort. corrupt. ex Diodotus. MARTYROL. Hier. 6 Id. Iul. (Alexandriae) -i (Bern., droditi Wiss.; deest Ept.).

Droles cogn. vir. barb. CORP. III 10469 (in Pannonia inf.; a. 222/35) Aur(elius) -es mil(es) eqs.

Drōma paelex Gideonis. CASSIOD. Ios. antiq. 5, 11 p. 135 Bas. naturalem filium vero unum de concubina -a (gen. Δρούμας IOS. ant. 5, 233) nomine Abimelech (Vulg. iud. 8, 31. 9, 18 nomen eius non legitur).

Dromachius (Mansi 5, 587[C]) v. Promachius.

Dromacius nom. vir. germ. in anulo aureo CORP. XIII 10024, 316.

Dromas, f., nom. gr. Δρομάς. 1 canis Actaeonis: Ov. met. 3, 217 et -s et Canache eqs. HYG. fab. 181 p. 37, 9 -s. cf. Dromius. 2 cogn. mul.: CORP. VI 14752 Sallustia -s. VIII 12988 (Carthagine) Cocceíae -di.

Drombinius, -a nom. gent. CORP. XIII 6108 (in Germ. sup.) -us Sacer.

Drombus v. l. 52.

Dromichaetēs rex Getarum; cf. Willrich, PW. V 1715, 7. gr. Δρομιχαίτης. POMP. TROG. prol. 16 ab -e (Andromach(a)e trad.). IVST. 16, 1, 19 Lysimachus quoque cum bello -is (doricetas vel doricetis trad.), regis Thracum, premeretur. inde OROS. hist. 3, 23, 52 ubi Dori⟨cetis vid. excidisse⟩ regis Thracum trad.

Dromiscos insula prope Miletum. PLIN. nat. 2, 204 rerum natura ... abstulit insulas mari iunxitque terris ... -on et Pernen Mileto.

Dromius canis Actaeonis. HYG. fab. 181 p. 37, 15 -us. cf. Dromas, Dromus, etiam Dromo.

Dromo nom. vir. gr., Δρόμων; cf. Dromas, Dromius, Dromus. nom. -on: l 27. 33. 1 servus, persona comoediae (cf. K. Schmidt, Hermes 37 [1902] p. 187): PLAVT. Asin. 441 -ō (sic etiam Aul. 398 TER. Andr. 860 Haut. 275. 748; praeterea nom. [voc.] Ad. 376 Haut. 249. 743 AVSON. 307, 8; nusquam -ŏ). TER. Haut. 241 -em (892). DON. Ter. Andr. 862 -i. 2 proles Aeaci: IVL. VAL. 1, 46 v. 7 Castore natus est -on. 3 in titulis nom. serv. et cogn. lib.: CORP. VI 200 II 15 (a. 70) Vib. Cominius D⟨ro⟩mo. 8930 -i. 10461 Cn. Cornelio -i. 13402 (= 9462 a) II 5 -o l. 14448 M. Castilius -o. 21241 M. Licini -is. 23429 C. Gessio C. l. -í. XI 987 (Regii Lepidi) C. Naevius (mul.) l. -o. 1271 (= IX 5000; Placentiae) P. Satronius -o. V 994 (Aquileiae) M. Lúcius M. l. -o sexvir. 5566 (prope lacum Verbanum) C. Postumius -o. suppl. ital. 843 (ibid.) -o. 835 (prope Comum) P. Valerius -on. III 12927 (cf. p. 2262; Salonis) ⟨Dr⟩omo suppl. Kubitschek. 4 nom. equi: CORP. VI 10053 (= 33937) b 6 -o(ne) Hisp(ano).

Dromocritēs auctor Fulgenti, ut videtur, fictus. FVLG. myth. 2, 14 -es (-ides trad.) in theogonia. 3, 7 -es (v. l. dem-, dom-, domocrithes) in fisiologumenon. de Democrito vix dubitandum.

Dromōn v. Dromo l. 27. 33.

Dromos, δρόμος. in nom. geogr.: 1 campus Lacedaemonis: LIV. 34, 27, 4 eductis in campum omnibus copiis — -on ipsi vocant (D. i. v. add. M). cf. PAVS. 3, 14, 6. 2 Δρόμος Ἀχιλλέως paeninsula Ponti Euxini (cf. Tomaschek, PW. I 221): MELA 2, 5 -os Achilleos (fusius de situ et origine nominis). PLIN. nat. 4, 83 paeninsula ad formam gladii in transversum porrecta, exercitatione eiusdem (sc. Achilli) cognominata -os Achilleos. AMM. 22, 8, 41 gracile litus Achilleos vocant indigenae -on. PRISC. periheg. 297 -on Tauri retinentes fortis Achilli.

?**Dromus** nom. vir. gr.; cf. Dromius, Dromas, Dromo. CORP. VI 4802 olla[s] -i inlata est. [nom. canis: INSCR. Orelli 4730 falsa est. CORP. III *221.]

Dronb. in vasculo CORP. III 15216, 24. de Drombo figulo v. Hähnle, PW. Suppl. III 415.

Dronona v. Duranius.

Dropa nom. mul. CORP. VI 11443 (periit) -a coniunx.

Drōpidēs nom. vir. gr., Δρωπίδης. Atheniensis Persas secutus ab Alexandro captus: CVRT. 3, 13, 15. cf. Kirchner, PW. V 1720, 64.

Droserius nom. vir. gr., Δροσέριος, cf. Droserus. sectator Valentini, persona dialogi: RVFIN. Adamant. 4, 1sqq. cf. 5, 14. 28; Harnack, Altchr. Litt. I 183.

Droserus, -a nom. et cogn. vir. et mul. gr., Δρόσερος, Δροσέρα; cf. Droserius. CORP. VI 8080 Ti. Claudio -o. 11714 M. Annius -us. INSCR. Ephem. epigr. VIII (ad Corp. IX) p. 51 n. 209 (Interamniae) -us Int(eramnatium servus). INSCR. Dessau 9504 (in Pisidia, saec. I med.) Ti. Claudiu⟨s⟩ Epinicus ... a secretis Aug(usti) (se)vir Aug. c(oloniae) C(aesareae) ... ex mandatu Caristanior(um) -ae et Mileti parentium suorum (cf. adn.).

Drosiānus agn. vir. vel adi. possessorem priorem indicans. CORP. VI 18242 (periit) T. Flavi Aug. l. Verecundi -i.

Drosil⟨...⟩ nom. inc. CORP. VI 17069.

Drosinē cogn. mul. (gr.?). CORP. VI 4595 (in monum. Marcellae) Corneliae -eni. cf. INSCR. graec. Rom. Cagnat IV 1073 (in oppido Co) Δροσῖνος.

Drosis cogn. mul. gr, Δροσίς. CORP. VI 28177a (periit) Valeriae -di. X 2277 (Puteolis) Mindia -is. IV 2649 (in amphora) Iuliae -dis. V 4193 (inter Cremonam et Brixiam) Pub(liciae) -di.

?**Droso** cogn. mul. CORP. VI 5044 (in columb.) Pompeiae -o(.?).

Drosus nom. et cogn. vir. gr., Δρόσος (cf. CORP. IV 2506 = 5447). CORP. VI 8953 (= XV 7148) Euaristi et -i Messalinae Aug(ustae) (servorum) ab ornam⟨ent⟩is. 13622 -us Fulvi. 18044 T. Flavius -us. 22323 -us. 27476 A. Titinio Primo -us fratri. XIV 3486 (in Latio) Ti. Plautius -us mag(ister) II. III 2705 (in Dalmatia) -us Carini conserv(a)e. II 577 (in Lusitania) Marius -us. 5477 (Gadibus) L. Cornelius -us.

[Reisch †]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Δροσύλα nom. mul., a δρόσος. INSCR. graec. XIV 2249 (*in Umbria*) -α.

Drousa *nom. mul. barb.* CORP. XIII 8171 (*Coloniae Agripp.*) -a filia. *v. praeterea Ihm, PW. V 1729 s.* Droviae.

Droxiliāna *v.* Drusiliana.

Dru⟨. ? .⟩ *nom inc.* (Drusus, Drusilla?). CORP. XIII 6073.

Druantia *v.* Druentia.

Druantium *statio Galliae in Alpibus.* ITIN. Vicarell. (Corp. XI 3281—84) I 3, 18 -um. IV 3, 18 -o. II 3, 18 Gruentia (III 3, 18 summas Alpes). *cf.* Druentia; *Corp. V p. 811; Ihm, PW. V 1729.*

Druanus *nom. vir. barb.* CORP. III 14316[6] (*in Dalmatia*) Ritus -us Pla⟨. . .⟩nini f.

Drubeta *v.* Drobeta.

Druc(. ? .) *nom. inc.* CORP. XIII 10010, 824 (*in vasculo Gallico*) Druc(. . .) Ursu(. . .). *cf. adn.*

Druca *nom. mul. celt.* CORP. XIII 4356 (*in Mediomatricis*) Caradđonna -ae.

Ductacharius *nom. vir. germ.* CORP. XIII † 7203 (*Mogontiaci*) -us. *cf. Schönfeld, Wb. d altgerm. Pers- u. Völkern. p. 72.*

Druetedo *nom. vir. barb. in fibula* CORP. XIII 10027, 112 Druc⟨t⟩edo ⟨f(ecit)⟩.

[**Drudus** *cogn. vir. in titulo susp.* CORP. VI *667.]

Druēnsis *adi. nom. opp. ign. Africae.* CONC. Carth. a. 411 Mansi 4, 144[C] Antonianus episcopus -is. *cf.* Durensis.

Druentia *fl. Galliae Narb., in Rhodanum defluens; hodie* Durance. *gr.* (ὁ) Δρουεντίας (STRABO, PTOL.); *de genere masc. v. l. 31. 35; fem. l. 32. cf.* Druantium; *Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1320; Ihm, PW. V 1730.* LIV. 21, 31, 9 *Hannibal* ad -am flumen pervenit. is et ipse Alpinus amnis longe omnium Galliae fluminum difficillimus transitu est *eqs.* 21, 32, 6 ab -a. PLIN. nat. 3, 33 torrentes Isaram et Druantiam. SIL. 3, 468 turbidus . . . -a. AVSON. Mos. 479 sparsis incerta -a ripis. AMM. 15, 10, 11 per -am flumen. CASSIOD. var. 3, 41, 2 ad castella supra -am flumen. CASSIOD. var. 3, 41, 2 ad castella supra -am constituta. ISID. Goth. 38 chron. II p. 282 trans fluvium Druentium. VITA Caes. Arel. 1, 38 deultra -am. 2, 10 trans -a (*sic*). *adi.* **Druenticus,** -a, -um: CORP. XII 721 (*Arelate; periit*) nauta -us. 731 (*periit*) naut(arum) -c(orum) corpor(atorum). 982 patrono nauta-r(um) -orum et utriclarior(um) corp(oris) Ernaginens(i)um.

Druentianus *v.* Dryantianus. **Druenticus** *v. l. 36.*

Druentīnī *v.* Forum. **Druentius** *v.* Druentia *l. 35.*

Drugerī *pop. Thraciae.* PLIN. nat. 4, 40 Hebrum accolentibus . . . -is. *cf. Oberhummer, PW. V 1730.*

Druias, Druidae *v. appell.*

Druinus *nom. vir.* CORP. V 5005 (*in reg. X; saec. III in.*) -us M. No⟨ni⟩ Arri Muciani c(larissimi) ⟨v(iri)⟩ actor praedioru⟨m⟩ Tublinat(ium).

Drulent . . . *nom. vir. inc.* CORP. III 12395 (*in Moesia inf.*) Densola -t(. . .).

Druna *fl. Galliae, in Rhodanum defluens; hodie* la Drôme; *cf. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1330; Ihm, PW. V 1738.* AVSON. Mos. 479 te -a, te sparsis incerta Druentia ripis Alpinique colent fluvii.

Drunciānus *v.* Dryantianus.

Drus⟨. . .⟩ *nom. inc.* CORP. XIV 2223 (*in Nemore Dianae*).

Drūsiānus *v.* Drusus.

Drusiliāna *opp. Africae procos.; cf. Dessau, PW. V 1741.* TAB. Peut. 5, 2 -a. RAVENN. p. 151, 18 -a. p. 152, 3 Droxiliana. *adi.* **Drusiliānēnsis,** -e: CONC. Carth. a. 411 Mansi 4, 95[B] episcopus plebis -is. 4, 140[B] episcopus -is. *v. Miller, Itineraria Rom. p. 933.*

Drūsiliānus *v.* Drusill- *s.* Drusilla. *Reisch †.*

Drūsilla *nom. et cogn. mul., a* Drusus. *gr. Δρούσιλλα. etym. hebr. v. p. 256, 16.* 1 *L i v i a* -a, *uxor Tiberii Claudii Neronis, cui Tiberium et Drusum peperit, postea uxor A u g u s t i imp.; alibi* Livia Augusta (*v.* Livia). NEP. Att. 19, 4 -a. PLIN. nat. 15, 136 Liviae -ae, quae postea Augusta matrimonii nomen accepit. SVET. Aug. 62, 2 Liviam -am. 69, 2 *ex epistula Antonii*: solam -am. Tib. 4, 3 Liviam -am. CASS. DIO 48, 15, 3 Λιουΐᾳ -ῃ. INSCR. graec. Rom. Cagnat I 835 (= INSCR. graec. XII 8, 381; *Thasi*) Λειβίαν -αν τὴν τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος γυναῖκα, θεὰν καὶ εὐεργέτιν. INSCR. numm. Cohen I p. 169 n. 4 Livia -a August⟨a⟩. *liberta*: CORP. VI 13179 (= I[2] 1258) Leivia -ae l. Galatea. 2 (Iulia) -a, *soror Caligulae, uxor L. Cassii Longini, post mortem* diva -a (*v. Fitzler, PW. X 935*): SEN. apocol. 1, 2 -am euntem in caelum (1, 3). dial. 12, 17, 4 sorore -a. TAC. ann. 6, 15 -am. SVET. Cal. 7. 24, 1. 2. CASS. DIO 59, 10, 8 τῆς -ης. 59, 11, 1. 59, 24, 7. ACT. Arv. a. 38 e 15 ⟨. . . D⟩rusillae. e 16 ⟨div⟩ae -ae. a. 38/41 divae D⟨rusillae⟩. CORP. XIV 3576 (*Tibure*) ⟨di⟩vae -ae. FAST. cos. Ost. (Inscr. Notiz. degli scavi 1917 p. 180; Berl. phil. Woch. 1920 p. 304. 309) 29 a. 38 IV idus Iun(ias) -a excessit. CORP. XI 1168 (*Veleiae*) dívae -⟨lae⟩ Germani⟨ci⟩ Caesari⟨s f.⟩. 3598 (*Caere*) dívae -ae sorori C. Caesaris Augusti Germanici. V 7345 (*Caburri in Alpibus Cottiis*) ⟨flam⟩inica divae -ae. XIII 1194 (*in Aquitania*) Minervae et dívae -ae. INSCR. graec. Rom. Cagnat IV 145 (*Cyzici*) τοὺς τῆς θεᾶς νέας Ἀφροδείτης -ης ἀγῶνας. INSCR. graec. IV 1400 (*Epidauri*) θεὰν -αν . . . Γερμανικοῦ Καίσαρος θυγατέρα Αὐτονόη . . . ἡ ἱέρεια αὐτῆς. XII 2, 172 b (*Mytilenis*) -α(ι) νέα(ι) Ἀφροδίτα(ι). INSCR. numm. Cohen I p. 235/6 n. 1 (*Apameae*) Agrippina, diva -a, Iulia. *item* p. 237 n. 4 Agrippina, -a, Iulia. p. 248 θεὰ -α Μιλησίων. *ibid.* divae -ae, Iuliae, Agrippinae. INSCR. Zeitschr. f. Numism. 18 (1891) 5 -αν Σμυρναίων Μηνοφάνης. *ibid.* 7 Μηνοφάνης Δρουσ. CORP. VI 5201 Iulia Iucunda nutrix Drusi et -ae. *I u l i a* -a: CORP. V 5722 (*in reg. XI*) Iuliae -⟨ae⟩ Germanici Caes⟨aris f.⟩. XII 1026 (*in Gallia Narbon.*) Iuliae -ae Germanici) Caesar(is) f. 3 *filia Caligulae ex Caesonia* (*v. Fitzler, PW. X 937*): SVET. Cal. 25, 4 Iuliam -am. CASS. DIO 59, 28, 7 -αν. 4 *filia Herodis Agrippae I, uxor primitus Azizi regis Emesorum, deinde A n t o n i i F e l i c i s, procuratoris Iudaeae* (*v. Stein, PW. V 1741, 28; Rosenberg, PW. X 146, 18; stemma ap. Otto, PW. Suppl. II ad p. 16*): VVLG. act. 24, 24 *gr.* σὺν -ῃ . . . οὔσῃ Ἰουδαίᾳ. CASSIOD. Ios. antiq. 18, 11 p. 524 Bas. 19, 8 p. 572. 20, 9 p. 582 (= Ios. arch. 18, 132 [*v. p. 259, 49*]. 19, 354. 20, 139. 141). PS. RVFIN. Ios. bell. Iud. 2, 11 p. 672 (= Ios. bell. Iud. 2, 220). ZONAR. 6, 12 p. 281[C]. 6, 15 p. 287[B]. *huc* HIER. nom. hebr. p. 68, 17 -a generis pacifici. *vix ab hac differt* 5 *neptis Antonii et Cleopatrae, filia Iubae minoris et Cleopatrae Selenes, u x o r A n t o n i i F e l i c i s, quem tamen tres uxores habuisse Suet. Claud. 28 tradit* (*cf. Stein, PW. V 1741, 48; F. Jacoby, PW. IX 2386, 44*): TAC. hist. 5, 9 -ā, Cleopatrae et Antonii nepte. 6 *praeterea i n t i t u l i s nom. et cogn. mul. c o g n.*: CORP. VI 17288 -a Etia (*i* Etia -a). 18326 Flaviae -ae. IX 705 (*Teani Apuli*) Pomponiae C. f. -ae. X 2701 (*Puteolis*) Marciae -(a)e Drusius Valens *pater.* CORP. inscr. gr. 6640 (*prope Tusculum*) Τατίᾳ Χαρακτῆρος θυγατρὶ -ᾳ. CORP. V 6666 (*Vercellis*) Laeviae -ae. *n o m.*: CORP. VI 24074 -ae. 25434 -a. INSCR. graec. XIV 2031 (*Romae*) -η. INSCR. Wiener Denkschr. 53, 2 (1910) 67 p. 38 (*in Lydia*) -α Ἀρτεμιδώρου θυγάτηρ. PAPYR. Cattaoui (Archiv f. Papyrusforsch. 3 [1903] 57; *cf.* 93 *sqq.*) [v] I 7 *gen.* -ας. I 15. II 1. 12 -α *et passim* (*saec. II in.; uxor Valeri Apollinaris*). *adi.* **Drūsilliānus** (*nom. serv.?*): PLIN. nat. 33, 145 servus eius *Claudii* -us (-ilia- *vel* -illa- *codd.*), nomine Rotundus, dispensator Hispaniae citerioris. *inde* TERT. pall. 5. CORP. VI 8822 Cinnamus Ti. Claudi Caésaris . . . disp(ensator) -us. 8823 Cinnami . . . et Secundae -or(um) filius. 8824 Cinnamis Caesaris Aug. verna -a.

? **Drūsīna** *nom. mul.* MARTYROL. Hier. 19 Kal. Ian. (*Ept.*) in Antiochia -ae (Drusi *Wiss.*).

? **Drusinius** *nom. gent.* CORP. VI 2752 M. -us (*c. adn.: de littera n non plane mihi constabat*) Lupulus.

Drūsīnus *v.* Drusus *p. 260, 2.* **Drūsion** *v.* Drusium.

Drusipara, Drizi-, Drizu-, Dryzipara, Drysiporo *sim. nom. loc. orig. thrac. civitas s. mansio Thraciae inter Adrianopolim et Byzantium* (*v. Oberhummer, PW. V 1741; Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1335*): ITIN. Anton. Aug. p. 137, 7 -izi-. p. 230, 6 -izi-. p. 323, 3 Druziparo. ITIN. Burdig. p. 569, 8 mansio -izu-. RAVENN. p. 184, 2 -usi-. TAB. Peut. 8, 4 Drysiporo. PTOL. 3, 11, 3 Δρουσιπάρα. CONC. Const. a. 550 Mansi 9, 175[B] Theodoro . . . episcopo Dryziparorum (Dryziparon *veteres libri*). 9, 192[D]. *incolae* **Dryziparēnī** *ibid.* 9, 391[C] Theodorus . . . episcopus -orum metropoleos.

Drūsium *turris Caesareae, quae a Druso* (*p. 257, 49*) *nomen accepit, gr.* Δρούσιον. HEGES. 1, 35, 5 *turrem* unam -um vocavit, ut Drusi nomen . . . intexerit. *cf.* PS. RVFIN. Ios. bell. Iud. 1, 16 p. 631 Bas. turribus . . . quarum maxima atque pulcherrima ex parente Caesaris -um cognominata est (IOS. 1, 412 -ον κέκληται). CASSIOD. Ios. antiq 15, 12 p. 449 Bas. maxima Drusus (*leg.* Drusium) nominabatur a Druso Caesaris privigno (IOS. arch. 15, 336 -ιον ὀνομάζεται).

1. **Drūsius,** -a *v.* Drusus *p. 260, 4.*

2. **Drusius,** Drussius *nom. gent.* (*cf. W. Schulze, Eigennamen p. 423 c. adn. 6. p. 519 adn. 6*). *cf. c.* Drusus. CORP. IX 505 (*Venusiae*) Q. -ssio fil⟨io?⟩ -ssia Tar⟨. ? .⟩ mater et ⟨. ? .⟩. 506 (*ibid.*) ⟨Dr⟩ussi⟨o⟩ ⟨Pr⟩ocul⟨o⟩ (*cf. l. 63*). 752 (= I[2] 1712; *reg. II*) M. -usi M. l. Philodami. X 2701 (*Puteolis*) Marciae Drusill(a)e -usius Valens. XII 3566 (*Nemausi*) -usii Cai⟨. ? .⟩. III 5170 (*in Norico*) b(eneficiarius) -usi(i) Procu⟨li⟩ proc(uratoris) Aug(usti).

? **Druso(n)** *nom. vir.* CORP. IV 814 *v. p. 259, 59.*

? **Drūsollus** *cogn. vir.* EXC. barb. chron. I p. 279, 60 (*a. 17 p. Chr.*) -o et Sorano (*fort. legendum* Druso et Norbano *coss. a. 15*).

Drūsomagus *nom. loc. celt., cf.* Drusus *et* Noviomagus *sim. civitas Sedunorum in valle Poenina, quae Raetiae adnumeratur* (*v. Ihm, PW. V 1742; Mommsen, Corp. XII p. 22*), *hodie, ut videtur,* Sitten, Sion. PTOL. 2, 12, 3 Δρουσόμαγος.

Druso pros Ipeo *nom. civitatis Asiae pessumdatum*: RAVENN. p. 112, 10 *i.* Προῦσα πρὸς Ὑπίῳ. *v.* Prusa *et cf.* Dusae pros Olympon.

Drussius *v.* Drusius.

Drustagnus *nom. vir. celt. inc.* INSCR. christ. Brit. 20 -i hic iacit Cunomor(i) filius.

Drūsus *cogn.* (*praen. n. 9. 11; cf. p. 257, 56*) *vir. orig. celt.; gr.* Δροῦσος. *cf.* Drusilla, Drus(s)ius, Drusomagus. ū *praestant poetae. scribitur* -ú- CORP. VI 22895. *propter coniunctionem litterarum dr a lingua Latina alienam nomen affert* TER. MAVR. 869. *de orig. nom. v. p. 257, 2.* GLOSS. -us: patiens aut rigidus (aut contumax). NOT. Tir. 38, 77. *v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1335 sqq.* 1—15 *cogn.* (*praen.*) *in gente Livia* (*cf.* SVET. Tib. 3) *et Claudia—Iulia* (*ad 8—13 v. stemma PW. X 288*). 1 CONSVL. Constant. chron. I p. 208, 430 dictator creatus Papirius Cursor et ma-

[Leumann]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

gister equitum -us. 2 SVET. Tib. 3, 2 (*a. 283 a. Chr.*) -us hostium duce Drauso ... trucidato sibi posterisque suis cognomen invenit. 3 *huius abnepos*: FAST. cos. Capitol. a. u. c. 607 (Corp. I² p. 26) C. Livius M. Aimiliani f. M. ⟨n. D⟩rusus. APPIAN. Libyc. 112 p. 299 -ος. CHRONOGR. a. 354 chron. I p. 55, 607 -o. *filii eius C. 4 et M. 5.* 4 CIC. Brut. 109 *v. l. 14.* Tusc. 5, 112 C. -i. VAL. MAX. 8, 7, 4 Livius -us. *idem fortasse* CELS. dig. 19, 1, 38, 1 -us. 5 M. Livius -us, *qui tribunus plebis Gracchi adversarius fuit; praetor clarus*: ACT. triumph. Capitol. a. u. c. 644 (Corp. I² p. 49) ⟨... D⟩rusus ... ⟨... de Scordisc⟩eis Macedonibusq(ue) (*sc. triumphavit*). CASSIOD. chron. II p. 132, 453 M. Livius -us. Marcus -us: RHET. Her. 2, 13, 19 M. -us, praetor urbanus. CIC. Brut. 109 M. -us C. f. qui in tribunatu C. Gracchum collegam iterum fregit, vir et oratione gravis et auctoritate; eique proximus C. -us frater fuit. orat. 213 fin. 4, 66 RVF. FEST. 9, 2 IORD. Rom. 220. Livius -us: LIV. perioch. 63. SEN. dial. 6, 16, 4 Cornelia Livi -i (*sc. uxor* [*vel sc. mater, i. Drusi 6*]). APPIAN. civ. 1, 23, 101 PLVT. aet. Rom. 50 p. 276F. C. Gracch. 8. Drusus: CIC. Att. 7, 2, 8 -i ... praetoris. fin. 4, 66 FLOR. epit. 3, 4, 5 AMM. 27, 4, 10 CHRONOGR. a. 354 chron. I p. 55, 642. *huius filius*: 6 M. Livius -us, *clarissimus tribunus plebis, qui a. 91 a. Chr. occisus est.* M. Livius -us: CORP. VI 1312 (= I² p. 199 nr. XXX) M. Livius M. f. C. n. -us, pontifex ... in magistratu occisus est. LIV. perioch. 70 VELL. 2, 13, 1 ASCON. Corn. p. 55, 7 St VIR. ill. 66, 1 COMMENT. Lucan. 6, 795 DIOD. frg. 37, 10, 1. M. -us: CIC. Cluent. 153 Rab. perd. 21 dom. 41. 50. 120 Planc. 33 Rab. Post. 14 Mil. 16 Brut. 182. 222 off. 1, 108 PS SALL. rep. 2, 6, 3. 4 VAL. MAX. 3, 1, 2. 9, 5, 2 ASCON. Scaur. p. 24, 20 St. AVG. civ. 3, 26 p. 138, 5 D. Livius -us: LIV. perioch 70 OBSEQ. 54 SEN. benef. 6, 34, 2 dial. 10, 6, 1 PLIN. nat. 33, 46 FLOR. epit. 3, 17, 1. 4 AMPEL. 19, 6. 26, 4 OROS. hist. 5, 18, 2 APPIAN. civ. 1, 35, 155. -us Livius: PLIN. nat. 33, 141. -us: RHET. Her. 4, 22, 31. 4, 34, 46 -um (*gen. plur.*). CIC. Arch. 6 Vatin. 23 Planc. 33 Mil. 20 de orat. 1, 24. 97. 3, 2 nat. deor. 3, 80. 81 VELL. 2, 13, 2. 2, 14, 1. 2, 15, 1 PLIN. nat. 25, 52. 28, 148. 33, 20 TAC. ann. 3, 27 FLOR. epit. 3, 12, 9 *al.* DECL. in Catil. 46. 47. 7 M. Livius -us Claudianus (*ante adoptationem* Claudius Pulcher *vocatus*), *pater Liviae Drusillae, uxoris imp. Augusti; post pugnam Philippensem ipse mortem sibi conscivit* (*v. Münzer, PW. III 2846, 15*): CORP. IX 3660 M. Livius D⟨rus⟩us Claudia⟨nus⟩. VELL. 2, 71, 3 -us Livius. 2, 75, 3 -i Claudiani (Calidiani *MAP. cf.* 2, 94, 1). CASS. DIO 48, 44, 1 Λιουίου -ου. INSCR. graec. Rom. Cagnat IV 982 Μᾶρκον Λίβιον -ον, τὸν πατέρα θεᾶς Ἰουλίας Σεβαστῆς. *vocatur* Drusus: TAC. dial. 28 SVET. Tib. 7, 1. *in titulis* (Augusta) Iulia -i filia: CORP. VI 882 a. IX 4514. X 459. 799. XI 7416. 7552. II 2038. Livia -i f.: VI 883. IX 3304. V 6416⁶. *idem* Drusus *habetur is, a quo Cicero hortos Drusianos emere voluit*: CIC. Att. 12, 21, 2—12, 44, 2 *passim.* *et iterum idem is* Drusus, *quem Cicero interdum nominat*: CIC. Att. 2, 7, 3 -o ... Pisaurensi (*quare ita vocetur, non constat*). 4, 15, 9. 4, 16, 5. 4, 17, 5 ad Q. fr. 2, 15, 3 CAEL. Cic. epist. 8, 14, 4 BRVT. Cic. epist. 11, 19, 1. 8 Nero Claudius -us, *vulgo* -us *maior, privignus Augusti, frater imperatoris Tiberii, qui a. 9 a. Chr. in Germania mortuus, post mortem* Germanicus *cognominatus est* (*v. Stein, PW. III 2703, 51*): Nero Claudius -us (*v. etiam infra l. 78*): CORP. VI 457 (*a. 9 a. Chr.*) Nerone Claudio -o T. Quinctio Crispino cos. IX 2443 a Nero Claudius Ti. f. -us Germ⟨anicus⟩. V 4310 ⟨Nero⟩ni Claudio ⟨T⟩i. ⟨f.⟩ -o. INSCR. graec. Rom. Cagnat III 717 (*in Lycia*). INSCR. graec. III 443. IV 1397. *nota*: INSCR. graec. IV 1398 -ον Κλαύδιον Νέρωνα. CASS. DIO 48, 44, 4 Κλαύδιον -ον Νέρωνα. Claudius -us: TAC. ann. 1, 3 Tiberium Neronem et Claudium -um privignos imperatoriis nominibus auxit. FLOR. epit. 4, 12, 4 OROS. hist. 6, 21, 12. -us Claudius: VELL. 2, 95, 1. 2, 97, 2. INSCR. graec. Rom. Cagnat IV 206 -ον Κλαυδίον. Nero -us: SVET. Claud. 1, 1 -um, olim Decimum, mox Neronem praenomine. PORPH. Hor. carm. 4, 4 pr. SCHOL. Hor. epist. 1, 8, 1 Albinovano Celso, comiti et scribae Neronis -i (*immo Tiberii, v. Kiessling ad Hor.*). -us Nero: PLIN. epist. 3, 5, 4. SVET. Tib. 4, 3 Tiberio -oque Neronibus. SCHOL. Hor. carm. 4, 1 init. 4, 4, 73. 4, 14, 14 -us maior Neronum. CASSIOD. chron. II p. 135, 586. -us Caesar: FAST. ann. Iul. Opp. mai. Sept. 14 inferiae -i Caesaris (*cf.* FAST. ann. Iul. Antiat. Sept. 14 [Corp. I² p. 248] infer(iae) Dr⟨usi ...⟩). CORP. V 6358 -us Caesar Aug. f. -us Germanicus (*cf. l. 51. 54. 82*): VAL. MAX. 4, 3, 3 SEN. dial. 12, 15, 5 TAC. hist. 5, 19 Germ. 34. PORPH. Hor. epist. 1, 3 pr. -us ... subactis Germanis Germanicus dictus est. CORP. IX 3304. XI 7416. V 24. 6416¹⁰ Ti. Claudio -i Germanici f. III 381. 14712 prae(fecto) quinq(uennali) -i Caesar(is) Germanici (*Mommsen ad l. de Germanico -i filio cogitandum esse censet*). INSCR. graec. XII 2, 207 Ἀντωνίαν ... γυναῖκα ... -ῳ Γερμανικῷ τῷ θεῷ. CORP. II 2038. *vocatur* imperator (*cf. l. 58. 78*): PLIN. nat. 11, 55 -i imperatoris. FLOR. epit. 4, 12, 30 sub imperatore -o. Nero Claudius -us Germanicus imp.: INSCR. numm. Cohen I p. 220 n. 1—10. p. 254/5 n. 48. Drusus maior: CASSIOD. Ios. antiq. 18, 25 p. 525 Bas. Antonia -i maioris coniuge. *cf.* IOS. arch. 18, 143 -ου τοῦ μεγάλου. Drusus: HOR. carm. 4, 4, 18. 4, 14, 10 ELEG. in Maecen. 2, 4 (Bruti *codd.*). Ov. fast. 1, 597 et mortem et nomen -o Germania fecit. trist. 4, 2, 39 Pont. 2, 8, 47. EPICED. Drusi *passim.* 146 materni celeber nomine -us avi. LIV. perioch. 138—142 VAL. MAX. 5, 5, 3 SEN. dial. 6, 3, 1. 2. 6, 5, 1 PLIN. nat. 7, 84. IVV. 8, 21 -us (*i. vir qualis -us*) moribus esto. TAC. ann. 1, 33. 2, 8. 41. 82. 3, 5. 4, 72. 6, 51. 13, 53 incohatum ... a -o aggerem. 14, 57 SVET. Tib. 7, 3. 50, 1 Cal. 1, 1 Claud. 11. 46 frg. p. 46, 5 FLOR. epit. 4, 12, 23 PS. AVR. VICT. epit. 1, 23. 4, 1 EVTR. 7, 9. 7, 12, 1. 7, 13, 1. SERV. Aen. 1, 243 HIER. chron. a. Abr. 2057 (= PROSP. chron. I p. 411, 416; *ex* EVTR. 7, 13, 1) Claudius patruus ⟨Caligulae⟩, -i, qui aput Mogontiacum monumentum habet, ⟨filius⟩. CLAVD. 21, 193 OROS. hist. 6, 21, 15. 7, 4, 3. 7, 32, 12. CVRIOS urb. reg 1 p. 2, 8 arcum ... -i (REG. urb. p. 3, 8; *v. Hülsen, PW. V 1740, 66*). FAST. ann. Iul. Praen. Ian. 30 (Corp. I² p 232; *cf. p. 257, 53*) -o et Crispino c⟨os.⟩ (CHRONOGR. a. 354 chron. I p. 56, 745 CONSVL. Constant. chron. I p. 218, 745). PLVT. Ant. 87 STRABO 4, 6, 9 p. 206. 7, 1, 3 p. 290. *cf. p. 256, 50.* *exemplum morum supra l. 1.* *nota*: PTOL. 2, 11, 28 Τρόπαια -ου (*locus in Germania*). *cf. p. 259, 64 sqq.* *in titulis*: CORP. III 6843 *v. p. 259, 25.* V 8002 Ti. Claudius -i f. ... viam quam -us pater ... derexerat (*sc. refecit; item* 8003). ORAT. imp. Claud. (Corp. XIII 1668) II 35 patri meo -o. *praeterea* Ti. Claudius -i f. *sim. v. Onom. II p. 474, 25. adde*: CORP. VI 31565 b. d. XIII 590. 1615. 8877. 8976. III 10175 INSCR. graec. Rom. Cagnat III 768. Antonia -i (*sc. uxor*): CORP. VI 921. *in monum. liber. Drusi*: 4327. 4350. 4361. 4387. 4402. *in monum. Marcellae*: 4563. 4693. *alibi*: 8817. 9043. 9065. 9097. 14051. 22895. 33762. 33774. 33797. 37451. III 560 INSCR. Rostowzew tess. plumb. 9 PAPYR. Oxyrh. II 244. ἐπὶ (τοῦ δεῖνα) ἄρχοντος καὶ ἱερέως -ου ὑπάτου *sim.*: INSCR. graec. III 1. 68 a. b. 623, 12. 656. 662. 1005. 1009. 1010. 1078. 1085. IV 937. 938.

9 (*praen.*) Drusus (Iulius) Caesar, *vulgo* -us *minor, filius Tiberii, veneno interfectus a. 23 p. Chr.* (*v. Gardthausen, PW. X 431, 60*): Drusus: Ov. fast. 1, 12 *Germanicus* cum -o fratre. Pont. 2, 2, 74. VELL. 2, 125, 4 -us (Brutus *AP*). 2, 129, 3. 2, 130, 3 OCTAVIA 942. TAC. ann. lib. 1—4 *passim.* 3, 31 (*a. 21*) Tiberii quartus, -i secundus consulatus (*cf. l. 53*). 6, 27. 46. 51. 13, 62 SVET. Aug. 99, 1. 100, 3. 101, 2 Tib. *passim.* Claud. 29, 1 OROS. hist. 7, 4, 9 FAST. ann. Iul. Vatic. Mart. 30 (Corp. I² p. 242) ⟨Drus⟩o et Norbano cos. (*a. 15; cf. l. 48*). ACT. Arv. a. 38 c 34 Ti. Caesaris, -⟨si f.⟩ (*item* CORP. V 7598). CORP. VI 8786 Liviae -i (*item* 33787). STRABO 6, 4, 2 p. 288. *nota*: TAB. Peut. 4, 3 Ponte -i (*locus prope Tridentem; v. Miller, Itineraria Rom. p. 278*). -us Caesar: SEN. epist. 21, 4. PLIN. nat. 10, 121 Germanicum et -um Caesares. 14, 145. 19, 137 TAC. ann. 12, 29 LIB. col. I grom. p. 203, 15 (*v. PW. I 2025, 18*). p. 231, 6. 233, 8. 239, 2 HIER. chron. a. Abr. 2039 PROSP. chron. I p. 409, 377. FERIAL. Cuman. Oct. 7 (Corp. I² p. 229) -i Caesaris natalis. CORP. VI 892 Ti. Caesar -i Caesaris f. 1964. 4119. 4234. 8848. 31200 b 2. 7. XIV 244 v K(al.) Iun. -us ⟨Caesar⟩ triumphavit ex Ill⟨yrico⟩. 2964 II 5. IX 4121. X 3694. XI 3307. V 6359 Agrippinae ... -i Caesaris matri. XII 3180 flaminis ... Dr⟨usi⟩ et Germ(anici) Caes(arum). INSCR. graec. Rom. Cagnat IV 325. 930 INSCR. numm. Cohen I p. 215 n. 1. 2. p. 216 n. 1. 2. 3 -us Germanicus Caesares. p. 217 n. 10—16. p. 220 n. 1. p. 228 n. 1. 2. -us Caesar (C.) Norbanus Flaccus coss. *a. 15*: TAC. ann. 1, 55 SVET. Vit. 3, 2 CHRONOGR. a. 354 chron. I p. 56, 15 FAST. cos. Antiat. a. p. Chr. 15 (Corp. I² p. 72). CORP. I¹ 761. VI 10051. 37836. X 3786 TAB. cer. Pomp. (Corp. IV suppl.) 1, 14. *cf. l. 33. p. 256, 66.* -o Caesare M. (Iunio) Silano coss. *a. 15*: CORP. I¹ 762 -o C. M. Sil. cos. (*item* 763). IV 5214 XI 6689, 119 (*in tegula*). Ti. Caesare IIII -o Caesare II cos. *a. 21* (*cf. l. 30*): CHRONOGR. a. 354 chron. I p 57, 21 (*cf. infra l. 71*). CORP. VI 10051 ACT. Arv. a. 20/21 (Corp. VI 32340) *suppl.* CORP. X 1333. Livia -i Caesaris: PLIN. nat. 29, 20. CORP. VI 4349 (*in monum. liber. Drusi*). 5226 (*in columb.*). 8899. 19747. Iulia -i Caesaris: CORP. VI 5198 (*in columb.; v. adn.*). -us Caesar Ti. (Aug.) f.: CORP. X 5393 *sq.* II 5048. III 11879 ⟨D⟩ruso Tib. f. ⟨Ca⟩esari. INSCR. Ephem. epigr. VII 1236 (*suppl.*). INSCR. numm. Cohen I p. 170 n. 1. 2 (*Liviae, a. 23*). p. 217 n. 9. p. 219 n. 1. 2. -us Caesar Ti. (Aug.) f. (divi) Augusti n. *eqs.*: CORP. VI 910. X 4638. V 495 (*suppl.*). 5121 (*suppl.*). XII 147. 1847. 3157 (*suppl.*). III 13565. II 2338. 3103. 3829 INSCR. graec. Rom. Cagnat III 895 *gr.* INSCR. numm. Cohen I p. 217 n. 1—8. *postponitur* Caesar: CORP. X 4573. 4617. CORP. VI 908 -o Iulio Ti. f. Augusti nepoti Caesari. *item* V 2151. II 1553 -o Iulio Caesari (*cf. adn. et infra p. 259, 3*). INSCR. graec. Rom. Cagnat IV 324 -ον Ἰούλιον Τιβερίου υἱόν. Caesar -us Germanicus: INSCR. graec. VII 3103 Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ υἱὸν Καίσαρα -ον Γερμανικόν. *per errorem*: CONSVL. Constant. chron. I p. 219, 21 Tiberi[an]o Caes. III ⟨I⟩ et -o Germanico III (*i. -o Caesare II, v. l. 53*).

10 Ti. Claudius -us, *qui postea imp. Claudius; cogn.* -i *utitur usque ad a. 4 p. Chr.* (*v. Groag, PW. III 2782, 6*): IVV. 3, 238 -o. SVET. Claud. 2, 1 natus est ... appellatusque Tiberius Claudius -us. *cf. p. 259, 31.*

11 (*praen.*) Drusus Iulius Caesar, *filius Germanici, interfectus a. 33* (*v. Gardthausen, PW. X 434, 3*): Drusus: TAC. ann. lib. 4 *passim.* 5, 10. 6, 23. 24. 40 SVET. Tib. 54, 1. 2. 65 Cal. 7. 12, 1 Claud. 9. Otho 1, 3 -o Germanici filio. CORP. VI 5201 nutrix -i et Drusillae. XIV 3607 -i fili Germanici. INSCR. graec. XII 2, 172 b Νέρωνι καὶ -ῳ καὶ Ἀγριππίνᾳ καὶ Δρουσίλλᾳ νέᾳ Ἀφροδίτᾳ. -us Caesar: CORP. VI 4337 (*in monum. liber. Drusi*). X 6101 Neronis et -⟨i⟩ Caesarum. *item* XIV 3017. INSCR. numm. Cohen I p. 210 n. 242 (*sub Tiberio, Vticae*) Dr(uso) Cae(sare) q(uaestore) pr(opraetore). *item* 243. 244. p. 234 n. 1—3 Nero et -us Caesares. *ibid.* n. 4. 5. p. 235

[*Leumann*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

n. 1. -us Caesar Germanici (Caesaris) f. (*eqs.*): Corp. XI 3788 (*suppl.*). V 4953. 7567. XIII 589. III 380 add. p 977. II 609 Inscr. graec. XII 2, 213ᵇ. Corp. II 1553 -us Iulius Caesar (*cf. adn. et p. 258, 67*). Corp. V 6416⁹ -o Iulio Germanici f. . . . Germanico. Drusus *falsus*: Tac. ann. 5, 10. 12 *filius Claudii* (*v. Groag, PW. III 2703, 37*): Svet. Claud. 27, 1 *Claudius* tulit ex Vrgulanilla -um. Corp. XIV 3607 P. Plautius Pulcher ... avonculus -i, Ti. Claudi Caesaris Augusti fili. 13 *imp. Nero ante susceptum imperium, a. 50—54* (*v. Hohl, PW. Suppl. III 353, 8*): Corp. VI 921 Neron⟨i⟩ Claudio Aug. f. Caisa⟨ri⟩ -o Germanic⟨o⟩. Act. Arv. a 50—54, 5 ⟨Ne⟩ronis Claudi -i Germa⟨nici . . .⟩. Corp. XIII 3013 ⟨Ti⟩b. Claudi(o) Neroni -o Germanico Augusto (*cf. adn.*). Inscr. graec. Rom. Cagnat IV 560 ⟨*Νέρωνα Κλαύ*⟩*διον Καίσαρα -ον Γερμανικόν*. 969 Inscr. numm. Cohen I p. 267 n. 4 Nero Claud. Caes. -us Germ. *eqs. item ibid.* n. 5. p. 275 n. 5. p. 284 n. 82. p. 286 n. 96. p. 286 n. 98 (*om.* Caesar: n. 96. 97. 99. p. 300 n. 311. 312). *cf. infra l. 31.* 14 *incerti ex 1—13*: Svet. Aug. 94, 6 ut scriptum apud C. (Caesarem *Müller*) -um exstat. Tib. 2, 2 Claudius -us (Crassus *Hirschfeld*). Vlp. dig. 1, 13, 2 Decimo -o (Bruto *Mommsen, ad a. u c. 616*) et Porcina (*a. 617*) consulibus. Serv. auct. Aen. 9, 587 de bellis gloriam reportasse filium Marci -i sedecim annorum. *in titulis*: Corp. VI 907 -i. 911 -i. 1353 -i Caesaris. 3999 Malchio -i paedagogus. 16057 verna Antoniae Augustae ... collacteus -i. XV 7383 -i Caesar(is). XIV 2794, 11 -i Cae⟨saris⟩. IX 2201 -i. XI 7066 quinq(uennalis) praef(ectus) -i ⟨. . .⟩. III 6843 praef(ectus) -i IIvir(i) ann(o) secund(o) (*cf. adn.*). VIII 18752 -us. Inscr. graec. III 449. XIV 889, 5 (*in Campania*) -ov.

15 *plur.*: Rhet. Her. 4, 34, 46 *v. p. 257, 31.* Verg. Aen. 6, 824 -os (Serv. *ad l.* hi duo fuerunt: horum prior vicit Hasdrubalem [*sc. ad Metaurum; sed hic M. Livius non 'Drusus', sed 'Salinator' cognominatus fuit; cf. l. 35*], alter est filius Liviae). Lvcan. 6, 795 popularia nomina, -os. Mart. 8, 52, 3 -orum ... barbae (*impp. Claudii et Neronis, v. Friedländer ad l.*). Ivv. 8, 40 -orum stemmate. Tac. ann. 1, 28 pro Neronibus et -is (*i. -o 8*). 4, 7 cum familia -orum. 11, 35 quidquid avitum Neronibus et -is. Svet. Tib. 3, 1 familia *Livia* ... clara ... maxime Salinatore -isque. Prvd. c. Symm. 2, 558 -os. Clavd. 8, 455 nobilitant veteres Germanica foedera -os. Diod. frg. 37, 10, 2 *ἡ τῶν -ων οἰκία*. 16 M. Drusus Libo, *adoptatus e gente Scribonia*: Fast. cos. Colot. a. u. c. 739 (Corp. I² p. 64) M. -us L. f. *cos.* Biond. *ibid.* M. -us. Cassiod. chron. II p. 135, 580 M. -us. Corp. VIII 22640, 14 (*in amphora*) M. -o Libone co⟨s.⟩. 17 L. Scribonius Libo -us, *filius, ut videtur, superioris -i, qui Tiberio suspectus a. 16 p. Chr. mortem sibi conscivit* (*v. Mommsen, Ephem. epigr. I [1872] p. 146*): -us Libo: Vell. 2, 129, 2 (*per coni.*). 2, 130, 3 Sen. epist. 70, 10. Tac. ann. 2, 27 e familia Scriboniorum Libo -us. 2, 32 nequis Scribonius cognomentum -i assumeret (*sc. in futurum*). 18 *filius* (*Iulii*) *Herodis Agrippae I* (*v. Stein, PW. V 1742, 25; Rosenberg, PW. X 146, 16; stemma ap. Otto, PW. Suppl. II ad p. 16*): Cassiod. Ios. antiq. 18, 11 p. 524 Bas. -us. *cf.* Ios. arch. 18, 132 *Κύπρῳ* (*nom. mul.*) *δ' ἐξ Ἀγρίππου . . . γίνονται . . . Δρούσιλλα, Ἀγρίππας . . . καὶ -ος, ὧν ὁ -ος πρὶν ἡβῆσαι τελευτᾷ.* 19 Corp. VI 16057 -i Blandi f. (*e gente Rubellia, v. Philipp, PW. ser. alt. I 1159, 66*). 20 *alii in titulis* (Corp. IX 752 *et* III 5170 *leg.* -i(i), *v. p. 256, 60. 63*): *cogn.*: Corp. VI 20873 Iunio -o. IX 1686 (*reg. II*) C. Vmbrio Vibio Numisio -o patrono. 2707 (*reg. IV*) L. Pacius Q. f. -us. 4487 (= I² 1886, *reg. IV*) T. Tadius At(ti) f. Qui(rina) -us. XI 6854 (*Bononiae*) C. Licinius C. f. (e *lapis*) -us. V 1995 A. -us. III 14147 (*Syene, sub Antonino*) M. Oscium -um praef(ectum) castror(um). II 2760 (*in Tarraconensi, latet*) vaeri an. (Valeriano?) -o. *nom.* (*nom. dub. martyris v. p 256, 36*): Corp. IV 814 (*lect. inc.*) idi uleas drusovina *eqs.* (id. Iuleas Druso . . .). V 6549 (*Novariae*) Luciliae -i f. XIII 10011, 61 (*in vase*) -us[us] f(ecit). 195 -us Iᶜ. *ibid.* -us s(ervus?). II 2821 (*in Tarraconensi, dub.*) -o. Inscr. graec. Rom. Cagnat I 881, 6 (*Panticapaei*) *Χρήστη γυνὴ πρότερον -ου.* Inscr. Wiener Denkschr. 53, 2 (1910) 158 p. 75 (*in Lydia, a. 108/9*) ⟨*Δρ*⟩*οὔσος.* 21 *in nominibus locorum*: arcus -i *v. p. 258, 9.* agger *p. 258, 3.* Ponte -i *p. 258, 36.* *Τρόπαια -ου p. 258, 14. de turre v. p. 256, 50; de fossa l. 67; de aqua p. 260, 5.* *adi.* **Drūsiānus:** Cic. Att. 12, 22, 3 -a⟨ni⟩ (*sc. horti*; 12, 25, 2 *cf. p. 257, 45*). Tac. ann. 2, 8 fossam, cui -ae nomen (*sc. a Druso maiore; cf. p. 260, 3 et v. E. Norden, Die germ. Urgesch. in Tac. Germ. p. 304²*). Hyg. grom. p. 86, 10 Th. dicitur in Germania in Tungris pes -us (*sc. a Druso maiore*), qui habet monetalem pedem et sescunciam (*v. Hultsch, PW. V 1740, 8*). Flor. epit. 2, 19, 3 Gracchanas -asque caedes (*de Druso 6*). 3, 17 tit. seditio -a. Cass. Dio 57, 13, 1 *Δρούσῳ τῷ υἱεῖ* (*sc. Τιβερίου*) *καὶ ἀσελγεστάτῳ καὶ ὠμοτάτῳ, ὥστε καὶ τὰ ὀξύτατα τῶν ξιφῶν -νὰ ἀπ' αὐτοῦ κληθῆναι, ὄντι* (*cf. Pollack, PW. V 1739, 48*). Corp. VI 975 a I 11 vico -o. Tab. aliment. Vel. (Corp. XI 1147) 6, 40 saltum -um. *cogn.* (*interdum fort. adi.*) **Drūsiānus** (-a *l. 79*): Corp. VI 103 b Bebryx Aug(usti) l(ibertus) -us; *item* c. d. 1414 M. Fl(avio) Quir(ina) -o v(iro) em(inentissimo) Aelia Flavia M. filia -a c(larissima) f(emina) patri piissimo (*huc pertinet* 32329 Virbiana Flavi -i; *cf. Stein, PW. VI 2597, 8*). 4180 (*in monum. Liviae*) Philomusus Liviae l(ibertus) -us. 4437 Sinnio Caesar(is) corpore custos -us. 31147 c 5 (*saec. II*) P. Aelius -us. XI 2916 (*Visentii; sed* = XIV 2420 (*Bovillis in agro Albano*) Chr⟨y⟩seros ⟨T⟩i. Caesari(s) -us vi⟨l(icus)⟩. V 1067 (*Aquileiae*) Amph⟨i⟩on Ti. Caesaris Augusti -us.

adi. **Δρουσεῖος:** Gloss. V 191, 19 Druseos Ellenorum lingua Iulius mensis dicitur (*v. Dittenberger, PW. V 1738, 45*). *adi.* **Drūsīnus:** Svet. Claud. 1, 2 Drusus ... trans ... Rhenum fossas ... effecit, quae nunc adhuc -ae vocantur (*cf. p. 259, 67*). *adi.* **Drūsius:** Exc. not. urb. chron. I p. 546, 19 *aqua* -a inventa perductaque a Druso (*Mommsen in adn.: 'haec quo pertineant, non perspicitur'. cf. Hülsen, PW. IV 2059, 33*). *cf.* Drusium.

Druta *v.* Drutus.

Drutalus *nom. figuli orig. celt. cf. c.* Drutus. Corp. XIII 10010, 825 (*in vasculis Gallicis*) *a*) -u⟨. . .⟩. *b*) Druta. *c*) -us f(ecit). *d*) Drut. *e*) -taius.

Drutēdo *cogn. vir. orig. celt. cf. c.* Drutus. Corp. XIII 1092, 7 (*in Aquitania*) Pom⟨p(onius)⟩ Drute . do maritus. Inscr. Revue archéol. 3. sér. 13 (1889) 423 n. 83 (*fictam censet Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1354*) C. Iul(ius) -o.

Druttius, -a *nom. gent. orig. celt. cf. c.* Drutus. Corp. II 3121 (*in Tarraconensi*) Bru. (Dru(ttius)?) Satullus, -a Fest(iv)a Longeidocum (*gen. plur.*) h(ic) s(iti) sunt.

Drutus, -a *nom. vir. et mul. orig. celt. cf.* Drutalus, Drutedo, Druttius *et Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1354.* Corp. XI 4687 (= I² 2103, *Tuderi*). *a*) ⟨Ko⟩isis -ei (*ibid. b*) -i) f. frater eius minimus locavit. III 11304 (*prope Vindobonam*) Reuso -i f. *fem.* Corp. XII 5686, 1083 (*in vasculo, lect. inc.*) -a. Inscr. Mém. soc. des antiq. de France 14 (1838) p. XV -a (Druia *ed.*) Gisaci civis Su(essionis).

Druzipārum *v.* Drusipara.

Δρυ. Corp. IV 6132ᵇ (= 6376). *fortasse ad* 2. Dryas.

Dryades *v.* 1. Dryas.

Dryadia *cogn. mul., cf.* 1. Dryas. -ȳ- *in dactylis.* Avson. 184 tit. Aemilia -a matertera *Ausonii poetae* (184, 1 -ȳ-). 171 tit. Iulia -a soror *Ausonii* (171, 2 -ȳ-). 182 tit. -a *neptis Iuliae -ae* (182, 10 -ȳ-).

Dryantiadēs, Dryantiānus *v.* 2. Dryas.

1. Dryas, *plerumque plur.* **Dryades** *nymphae arborum et silvarum, gr. Δρυάς, -άδες. cf.* Dryadia, Hamadryas. *acc. plur.* -das: Verg. ecl. 5, 59 Priap. 33, 1 Ov. met. 6, 453. 14, 326 Prvd. c. Symm. 1, 303 Clavd. 11, 22. 28, 200 carm. min. 25, 17 *al.* *de accentu*: Frg. Bob. gramm. VII 540, 2 quae acuta syllaba novissima efferuntur ut ... Druas (*inter nomina graeca oxytona*). *de origine et natura -um* (*cf. Waser, PW. V 1742*): Serv. auct. georg. 1, 11 -es a quercubus (Prob. *ad l.* -as ... dicit quas alii hamadryadas vocant et eas cum quercu nasci et simul interire; ... quercus enim graece ... *δρῦς*. Gramm. suppl. p. C 1 *-ες* deae silvarum sunt dictae a nomine *δρῦς* i. quercus). Schol. Verg. Bern. georg. 1, 11 -es ab arboribus dictae (Gloss. IV 470, 44 ut -es ab arb.). Serv. ecl. 10, 62 -es ... inter arbores habitant (Philarg. *ad l. om.* inter). georg. 4, 534 easdem esse Napaeas, quae et -es sunt. *adiunguntur*: Hamadryades, Naides, Napaeae, Nymphae, Oreades; Fauni, Pan, Panes, Priapus, Satyri; Echo; Diana. Serv. Aen. 1, 500 Oreades nymphae montium, silvarum -es, quae cum silvis nascuntur Hamadryades, *deinde* Napaeae vel Naides ..., Nereides (*sim.* Philarg. Verg. ecl. 2, 46 rec. I Schol. Stat. Theb. 4, 254 Mythogr. 2, 50 Isid. orig 8, 11, 97). Brev. Expos. Verg. georg. 1, 11 p. 202, 20 -es 'arborum nymphae'. Verg. ecl. 5, 59 -as . . . puellas (georg. 1, 11 Cvlex 116. Prop. 1, 20, 45 accensae ... candore *Hylae*. Carm. epigr. Engstr. 153, 4. 369, 12). georg. 3, 50 -um silvas saltusque. 4, 460 chorus ... -um (Colvm. 10, 264 Stat. Theb. 2, 521 silv. 1, 3, 77 Anth. 803 Opt. Porf. carm. 27, 5). Priap. 33, 1 Naidas antiqui -asque habuere Priapi (Petron. 133, 3 v. 5 -um ... voluptas, *i. Priapus*). Ov. epist. 4, 49 semideae -es. met. 3, 507 planxerunt -es, *sc. Narcissum* (Pentad. anth. 265, 5 -s igne calet, *sc. Narcissi*). 6, 453 Philomela ... *dives* formā, quales audire solemus Naidas et -as mediis incedere silvis. 8, 746. 777. 11, 49 -es *lugent Orpheum* (*cf.* Sen. Herc. O. 1053 quercum fugiens suam ad vatem *Orpheum cantantem* properat -s. *v. et l. 77*). 14, 327 -as Latiis in montibus ortas. fast. 4, 761 nec -as ... videamus (*sc. ut rem illicitam*). Phaedr. 784 Panas ... -es montivagos petunt (Mart. 9, 61, 14 dum ... fugit ... Pana ..., sub hac latuit rustica fronde -s). Calp. ecl. 2, 14. Stat. Theb. 4, 329 (*de Parthenopaeo*) vix -um thalamis ... maturē puer. 9, 578 *Atalante* se ... extorrem nemorum -umque a plebe fugatam ... videbat (Clavd. rapt. Pros. 3, 271 *Ceres loquitur*: non -um de plebe sumus). Nemes. cyn. 95 viridi ... iuventa pubentes -es. ecl. 2, 20. Anth. 332, 2. 941, 37 -um ... deliria Fauni et Satyri. Prvd. c. Symm. 1, 303 vocitantes ... silvas -as *pagani*. Clavd. 11, 22. 28, 200. carm. min. 25, 17 -as ... procaces. rapt. Pros. 3, 78. 381 Sidon. carm. 1, 13. 22, 15 Drac. Romul. 7, 34. *singulae nominantur*: Mart. 4, 25, 3 Antenoreo (*i. Patavino*) -um pulcherrima Fauno nupsit ad Euganeos Sola puella lacus. Mythogr. 2, 44 erat ... *Orpheo* una ex -bus uxor, dicta Eurydice (*cf.* Serv. georg. 4, 459). *cf. etiam* druidae *appell.* (*var. lect.*).

2. Dryās, -antis *nom. vir. gr., Δρύας.* *formae: accus.* -nta: Ov. met. 12, 290 Stat. Theb. 8, 355. 9, 842. *voc.* -ya: Ov. met. 12, 296. **A** *heroes* (*v. Escher, PW. V 1743 sq.*): **1** *princeps Lapitharum, qui in nuptiis Pirithoi contra Centauros pugnavit*: Ov. met. 12, 290. 296. 311. **2** *heros Thracius, filius Martis* (*at v. p. 261, 1. 6*): Hyg. fab. 159 p. 15, 3 *inter Martis filios.* **a** *unus ex iis, qui ad*

[*Leumann*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

aprum Calydonium icrunt: Ov. met. 8, 307. HYG. fab. 173 p. 29, 1 -s Iapeti (Lapithi *Bursian*). b *pater Lycurgi* (*avus Dryantis 3*): NAEV. trag. 46 -e (triantte *codd.*) regem prognatum patre Lycurgum. HYG. fab. 132 p. 113, 21 Lycurgus -is filius (242 p. 135, 1 SERV. auct. Aen. 3, 14 SCHOL. Lucan. ed. Web. 1, 575. *cf. l. 23*). SCHOL. Stat. Theb. 9, 856 avus ... -s Neptuni filius fuit et Iovis et Mercurii. c *frater Terei*: HYG. fab. 45 p. 71, 14. 15. 3 *nepos Orionis (vel [per contaminationem] Dryantis 2b), puer, socius Thebanorum contra illos septem; interficitur per Dianam*: STAT Theb. 7, 255 -s ... Orionis alti non falsus virtute nepos. 8, 355. 9, 842 -a ... cui sanguinis auctor ... Orion (SCHOL. *ad l.* 9, 843 hic -s Orionis filius [*immo nepos*] fuit, qui immissu Dianae [*cf.* SCHOL. *ad v.* 876] scorpionis ictu periit). 9, 857. 861. 867 *vocatur*: ducis Aonii. 875 tunc cadit ipse -s — mirum — nec vulneris unquam conscius: olim auctor teli causaeque patebunt. 11, 281. 4 HYG. fab. 170 p. 33, 12 *in catalogo Danaidum*: Hecabe -em, *sc. maritum interfecit*. B. *nom. et cogn. vir.* *cf.* Dryantilla. *cogn.*: CORP. VI 21390 M Livio -ya⟨...⟩. 23599 (*ex schedis*) M. Livius -s. XIV 1143 (*Ostiae*) C. Iulio -i IV 6351 (*in amphora*) Σα⟨λ⟩ονίου -ος. *nom. lib. vel serv.*: CORP. VI 7608 (*in columbario*) -i M. Silani lecticar(io). XIV 255, 2, 24 (*Ostiae; libertus familiae publicae col. Ost.*) Ost(iensis) -s. XV 8187 (*in signaculo aeneo, in Britannia*) -s. *v. etiam* Δρυ. *et* Dyiantis. *inde patron.*

Dryantiadēs (*ad Dryas A 2b*): Ov. Ib. 345 -ae Rhodopeia regna tenenti *i. Lycurgo*. **Dryantiānus** *nom. et cogn. vir.*, Δρυαντιανός. 1 *gener usurpatoris Avidi Cassi*: GALLICAN. Avid. 9, 3 genero -o (Druentiano *codd.*). *inde* CAPITOL Aur. 26, 12 -us (Druncianus *codd.*) *cf.* Depitianus. 2 *in titulis*: INSCR. graec. Rom. Cagnat III 500, 2, 65 (*Oenoandis; cf.* Δρυαντίλλα *l. 37 et stemma op. Groag, PW. III 2673*) Κλαύδιος -ὸς Παταρεὺς ὁ λυκιαρχήσας, πατὴρ ὑπατικοῦ (*floruit saec. II med. ibid.* 2, 69. 3, 16). 76 *eius nepos*: Τιβέριος Κλαύδιος -ὸς Ἀντωνεῖνος (79). INSCR. graec. III 757 (*saec. III in.; latet*) ὁ ἔφηβος -ὸς Καλλαίσχρου Μαραθώνιος. 1177, 3 (*intra annos 212 et 221*) σὺν τῷ κρατίστῳ Φλα(βίῳ) -ῷ συγκλητικῷ (*cf. Groag, PW. VI 2597, 21*).

Dryantilla *cogn. mul.*, Δρυαντίλλα. *cf. c.* 2. Dryas. 1 INSCR. graec. Rom. Cagnat III 500, 2, 78 (*Oenoandae; cf.* Δρυαντιανός *l. 29 et stemma l. l.*) Κλαυδία Ἀμμιανὴ -α (*vixit saec. II; PW. III 2889, 20*). *ibid.* 3, 6. 2 *huius fratris filia (PW. III 2890, 25)*: *ibid.* 3, 2 Κλαυδία -α Πλατωνὶς ὑπατική. CORP. VI 32329, 26 C⟨l⟩. -a Plato⟨...⟩. 3 *uxor (vel mater) imp. Regaliani (v. Stein, PW. ser. alt. I 463)*: INSCR. numm. Cohen VI p. 11 n. 1 Sulp(icia) -a Aug(usta).

Dryidae *v.* druidae *appell.*

? **Drymatina** *regio Arabiae*: PLIN. nat. 6, 152 -a, Macae; horum *eqs.* (Drimati, Naumachaeorum *vel* Drymati naumachae; horum *codd.*).

Drymī *v.* Drymos.

Drymiae, Δρυμία, -αία, -ός, *opp. Doridis, antea Phocidis (cf. Philippson, PW. V 1745, 8)*: LIV. 28, 7, 13 (*a. 207*) Tithronion et -as (Drumias *PRF*, Dimias *V*), Doridis parva atque ignobilia oppida.

Drymmonius, -a *nom. gent.* *cf. W. Schulze, Eigennamen p. 431.* CORP. XI 644 (*Faventiae*) -ae Marcellinae coiugi ... -us Charinus.

Drȳmō *nom. gr. nymphae*, Δρυμώ. *utroque loco ei adiunguntur Xantho, Ligea, Phyllodoce.* 1 *una ex comitibus Cyrenes*: VERG. georg. 4, 336 (-ȳ-; -u- *cod. M*). *cf.* SERV. *ad l.* 'poetice ficta nomina'. SCHOL. Verg. Bern. *ad l.* 'non ... nomina herbarum'. 2 HYG. fab. geneal. p. 10, 19 *in catalogo Nereidum* (-i- *codd. et Bunte*).

Drymōdēs *nom. antiquum Arcadiae*, Δρυμώδης *a* δρυμός. PLIN. nat. 4, 20 Arcadia ... initio -es, mox Pelasgiotis appellata.

Drymos (-ī), Δρυμός (-οί) *locus prope montem Carmel (cf. Benzinger, PW. V 1746, 24)*: PS. RVFIN. Ios. bell. Iud. 1, 11 p. 615 Bas. locum qui Drimas dicitur (IOS. bell Iud. 1, 250 τὸν καλούμενον -όν). CASSIOD. Ios. antiq. 14, 22 p. 415 Bas. locum qui Drimi nuncupatur (IOS. arch. 14, 334 -οὶ ... τὸ χωρίον καλεῖται).

Drymūssa *vel* **Drymūsa** *insula prope Clazomenas sita*, Δρυμοῦσσα. *cf. Bürchner, PW. V 1746.* LIV. 38, 39, 9 (*a. 188*) Clazomeniis ... -am (dromysam *cod. B*; dreumissam *codd. recc.*) insulam dono dederunt. PLIN. nat. 5, 137 -a (dremusa *codd.*).

Dryopē *nom. mul. gr.*, Δρυόπη. *v. Escher, PW. V 1746.* *acc.* -ēn: Ov. met. 9, 364. *gen.* -ēs *v. l. 78.* 1 *filia Euryti, Oechaliae regis, quae Apollini Amphissum peperit et postea in arborem conversa est*: Ov. met. 9, 331. 336. 342. 364 PS. LACT. PLAC. fab. Ov. 9, 6/7. 2 *nympha quae Fauno Tarquitum peperit*: VERG. Aen. 10, 550. 3 *sacerdos Liberi, quae Chromin peperit*: STAT. Theb. 2, 614 *Chromin* utero quondam -e Phoenissa ... ferebat (*cf.* SCHOL. *ad l.*). MYTHOGR. 1, 164. 4 *mulier Lemnia, cuius forma sumpta Venus mulieribus Lemniis consilium dedit viros occidendi*: VAL. FL. 2, 174 -es in imagine ... flet Venus et ... instat. 5 *nympha Mysica quae Hylam rapuit*: VAL. FL. 3, 529.

Dryopes *gens Epiri vel Thessaliae (cf.* Dryopis) *vel Phocidis*, Δρύοπες. *v. J. Miller, PW. V 1747.* *cf. sing. p. 262, 11 et* Dryops. VERG. Aen. 4, 146 ubi ... Delum invisit Apollo ..., mixtique altaria circum Cretesque -esque fremunt ... *et* Agathyrsi (SERV. *ad l.* populi iuxta Parnassum. SERV. auct. *ad l.* hi populi ab Hercule victi Apollini donati esse dicuntur, *quocum conferas* Dryops *l. 22*). LVCAN. 3, 179 Thesproti -esque ruunt *auxilio Pompeio* (COMMENT. *ad l.* gens Epiri). PLIN. nat. 4, 2 *inter populos Epiri.* STAT. Theb. 4, 122 -um ... trahens Erasinus *fluvius* aristas. VIB SEQ geogr. p. 157, 26 -es Phocenses Europae. CLAVD. 26, 185 non obice Pindi servati -es, *sc. a Gothis.* MART. CAP. 6, 651 mons Pindus -esque Molossique Dodonaei. ITIN. Anton. Aug. p. 524, 4 *inter insulas*: [insulae (*leg.* incolae) Parnassi montis -es] (*est glossa aliunde assumpta*). *rex eorum mythicus Thiodamas nominatur*: Ov. Ib. 488 tam ... cadas ... quam quisquis ad arma (*sc. contra Herculem*) vocantem iuvit ... Thiodamanta -ps (-i- *codd.*). PROB. Verg. georg. 3, 6 Thiodamantis, -um regis, quorum gens subiecta Parnasso fuit.

Dryopis *regio Dryopum vel sec. Plinium regis Dryopis, i. Thessalia*; Δρυοπίς. PLIN. nat. 4, 28 Haemonia ... eadem Thessalia et -is, semper a regibus (*i. a Dryope*) cognominata.

Dryops *nom. vir. gr.*, Δρύοψ. *v. Escher, PW. V 1749.* 1 *filius Priami*: HYG. fab. 90 p. 86, 23[b] *in catalogo filiorum Priami* -ps (Drypon *cod.*). DICT. 4, 7 in ea pugna Priami filiorum interfecti -ps, Bias (dryaspisbia *codd.*) ... ab Idomeneo. 2 *socius Aeneae*: VERG. Aen. 10, 345 Clausus ... -em ferit ... hasta. 3 *heros eponymus Dryopum vel collect. pro* Dryopes (*v. l. 1*): SCHOL. Stat. Theb. 4, 122 -ps et Icadius duo de finibus dum contenderent, Hercule iudice terminos ceperunt. *cf.* Dryopes. *inde ?* **Dryopēius**: *ita vocatur Erysicthon* Ov. met. 8, 742; *sed legendum esse videtur* Triopeius.

Drypetinē *vel* **-a** *nom. mul.* *filia regis Mithridatis (v. Willrich, PW. V 1750; de nomine etiam Stähelin, PW. Suppl. III 415 s.* Drypetis): VAL. MAX. 1, 8 ext. 13 -e. AMM. 16, 7, 10 -am.

Drypon *v.* Dryops *l. 18.*

Drȳs, Δρῦς. *ita vocatur* 1 *convallis Mamre (Vulg. gen. 13, 18)* HIER. sit. et nom. p. 114, 16 -s (Dris, Drus *codd.*) id est quercus Mambre ..., quae ... terebinthus monstrabatur pervetus (LXX παρὰ τὴν δρῦν τὴν Μαμβρῆ). 2 *ibid* p. 116, 11 -s id est quercus in Ephrata in tribu Manasse (VVLG iud. 6, 11 sub quercu; LXX τὴν τερέμινθον).

? **Drysadae** (PS. AVR. VICT. Caes. 4, 2 AMM. 15, 9, 4) *i. q.* druidae *appell., q. v.*

Drysiporo *v.* Drusipara.

Δρύτων *nom. vir. inc.* CORP. IV 6352 δρυ υδρο Δρύτωνος ἄρωμα.

Δρυοῦς *opp. Calabriae* (PROCOP. bell. Got. 1, 15, 20 *al.*), *antiquum* Hydruntum, *q. v.*

Dryūs(s)a, Δρυοῦσσα. PLIN. nat. 5, 135 Samon *insulam* ... Partheniam primum appellatam Aristoteles tradit, postea -am, deinde Anthemusam. *v. Bürchner, PW. V 1750, 57.*

Dryzipara *v.* Drusipara.

Du(.?), Du⟨.?.⟩ *cogn. vir. et mul. inc.* CORP. XIV 1883 (*Ostiae*) ⟨..⟩tilia Du⟨...⟩. III 13442 (*in Pannonia sup.*) Iul(ius) Du(.?) ipi. 14258 (*Salonis*) Au(rel.?) Du(.?). PAPYR. Berol. II 659 I 7 (*a. 228/9*) Δου⟨...⟩ Βαλβεῖν⟨ου⟩ το⟨ῦ⟩ κρατίστου ⟨ἐπιστρατ⟩ήγου. CORP. II 93 (*in Lusitania*) dmpiiia Du(.?).

Duabsisis *civitas Britanniae.* RAVENN. p. 434, 9 -is (-issis *A*; Duablisis *corr. in* -bsisis *C*).

? **Duac.** CORP. XII 4051 (*Nemausi*) ⟨...⟩ mtn. Duac⟨...⟩.

Duae (Casae *sim.*) *v.* Duas (Casas *sim.*).

Duana *v.* Diana *Onom. III p. 127, 5.*

Duās Casās *v.* Casa *p. 222, 80.*

Duās Domōs *v.* Domus *p. 228, 53.*

(**ad**) **Duās Laurūs** *locus regionis XIII urbis.* TERT. apol. 35, 9 inter Duas Laurus obsident Caesarem (*sc. Commodum*). ADDIT Prosp. Haun. a. 454 chron. I p. 303 ⟨egressum *Valentinianum III* extra⟩ portam et in Campo Martio pro Tribunali in sexto ad Duas Lauros residentem ⟨... confoderunt⟩. *cf.* CHRON. I p. 484 *adn. ad l.* 5.

? **Duāssedemsalitānus** *adi. a* *Duas Senemsalas *opp. inc. Africae (v.* Senempsalae). NOT. episc. prov. procos. 16 Mannucius Duassedemsai (*sic cod.; i. episcopus* Duassedemsalensis *vel* -alitanus *aut* Duassenemsal-; *cf. adn. Halmii*).

Duatas *sinus Arabiae.* PLIN. nat. 6, 150 sinus -as (Duatus *? R*). *gen.* **Duati** *cogn. vir. orig. barb.* CORP. II 6275[a] (*in Baetica*) Picera -i f.

Duba *v.* Dubis.

Δουβασσίων *cogn. vir. orig. barb.* INSCR. graec. Rom. Cagnat IV 791, 25 (*Apameae*) Ἰουλ(ίου) -ωνο⟨ς⟩.

Dubb(.?) *nom. barb. inc.* *cf.* Dubbainar. CORP. VIII 28084 (*in prov. procos.*) Festus Natalis Dubb(...) f.

Dubbainar *nom. mul. orig. barb.* CORP. VIII 11307 (*in prov. Byzac.*) -r Gadais f(ilia) Cillitana.

? **Dubertīx** *nom. vir. celt.* CORP. II 1487 p. 869 (*in Baetica*) M. Aemilius L. f. Maurus Dubertig(is) (Pudertis *i.* '*Pudentis*' *alii*) nepos.

Dubetāta *v.* Dubitatus.

Dubi⟨.?.⟩ *nom. gent.* CORP. III 10900 (*in Pannonia sup.*) P. Dubi⟨...⟩. *ibid.* P. ⟨Du⟩bi. us s(criba) m(unicipii) ... ⟨f(ratri)⟩ ... posuit.

Dubidius *nom. gent.* CORP. VIII 2626 II 9 (*in Numidia*) -i(us) Cresce(n)s. 5808 (*ibid.*) -us Victor.

[*Leumann*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Dubila *nom. vir.* (*vel mul.?*). CORP. VIII 4709 (*Madaurae*) -a Martiali(s) fil.

1. Dubios *vicus m. p. m.* VIII *a Nuceria in via quae Anconam fert*: ITIN. Anton. Aug. p. 312, 1.

2. Dubios, τὸ Δούβιος *indecl.* (PROCOP.), *locus Persarmeniae prope Theodosiopolim. v. Baumgartner, PW. V 1751,13.* RAVENN. p. 75, 12.

Dubis *vel* **Duba** *fluvius Galliae (Burgundiae), qui cum Arare in Rhodanum exit, hodie* le Doubs. *gr.* ὁ Δοῦβις (PTOL. STRABO; *v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1355*). *cf. Ihm, PW. V 1751, 34.* CAES. Gall. 1, 38, 4 flumen [alduas] Dubis ... paene totum oppidum (*Vesontionem*) cingit. RAVENN. p. 241, 16 fluvium -a. p. 242, 8 -a. *cf.* TAB. Peut. 2, 5 Ponte Dub[r]is *statio inter Cabillionem et Vesontionem* (*v. Miller, Itineraria Rom. p. 119*).

Dubita *nom. mul.* CORP. XIII 725 (*Burdigalae*) -ae (*an* Dubi⟨ta⟩tae?).

Dubitātius, -a *nom. gent.* *cf.* Dubitatus. CORP. VI 2576 -o Attico mil(iti). V 3299 (*Veronae*) M. -us Pervincus (se)vir Aug(ustalis). XIII 5373 (*Vesontione*) -a Castula natione Syria. 7267 (*in Germania sup.*) -us Primiti⟨v⟩us.

Dubitātus, -a *cogn.* (*nom.*) *vir. et mul.* *scribitur* Dubet- CORP. VIII 2151. *apicem v. l. 30. 31. notatur* Dubit. CORP. VII 1285. *cogn.*: CORP. VI 2456 (*e schedis*) M Aur(elius) -us miles. 2477 L. Taciti L. f. Lem(onia) -i. 3338 Iulius -u⟨s⟩. 13680 Maniae -(a)e. 15727 L. Clodi -i. 25550 M. Refrius -us. 31550 b 6 Flavius -us. 32523 b I 11 M. Aurel(ius) M. f. Vlp(ia) -us. V 2468 (*in reg. x*) Valeria -a. 4870 (*in reg. x*) M. Aur(elio) -o v(iro) c(larissimo) patri ... M. Aur. -us v. c. *filius.* XII 854 (*Arelate*) M. Oc⟨tavius?⟩ -⟨tus⟩. 2837 (*in Narbonensi*) Messiae -ae. 2858 (*ibid.*) Q. Marii -i *liberti.* 3916 (*Nemausi*) Sextia -a. 4011[add.] Vettítiae -átae. 4063[add.] Luceniae -ae. 5924 Albucia -a. XIII 2205, 9 (*Luguduni*) Pusinnón(ius) -átus. 3707, 5 (*in Belgica*) ⟨S⟩ecund(ius) -us. 6131 (*in Germania sup.*) Silvini Iustus et -us. 7409 (*ibid.*) Fortionius -us. 8150 (*prope Bonnam*) L. (*vel* T., *sic Lehner*) Fl(avius) -us *miles.* 10022, 284 (*in signaculo aeneo*) Victorius -us. VII 229 Campania -a[e]. 495 Iuni(i) -i *militis.* 1285 Fab(ius) -(atus). III 5936 (*in Raetia*) Iul(ius) -us. 4785 I 19 (*in Norico*) Corne(lius) -us. 5168 T. Flavius -us. 4208, 10 (*in Pannonia sup.*) Vlpio -o. 13 Vlpiae -(a)e. 3324 (*in Pannonia inf.*) Sep(timiae) -⟨tae⟩. 10569 ⟨Sep⟩t(imio) -o *militi.* 15164 (A)elia -a Zebuca fil(ia). 6246 (*in Dacia*) Vlp(ia) -a. 7989 Vlpiae -ae ... Vlpi(i) -us et Gemelli(nus). VIII 480 (*in prov. Byzac.*) ⟨...⟩ius -us. 2151 (*in Numidia*) Q. Flaviae P. f. Dubetatae. 2586 (*Lambaesi, saec. III*) Fadius -us Hadr(umetensis) *miles.* 5734 Q. Caecilius -us. 6078 Mn. Iuta -a Cn. f. 8069 Gemi⟨nia⟩ -a. 8118 Pactumeia -a Pactumei Trophimi f. 14514 (*in prov. procos.*) Pompeia -a. 17903 e 2 ⟨...⟩us -us. 24360 Baebia -a. 24454 Pompeia -a. 25563 -a pia Iuli Ermophanti. 26729 Atelia -a. 26875 Fulvia -a. 26961 Iulia -a. *nom. vir.*: CORP. VI 619 (*aet. Antonini Pii*) -⟨atus⟩ vilicus. 2742. V 3365 (*Veronae*). XIII 10010, 826 (*in vasc. Gall.*; *cf. Hähnle, PW. Suppl. III 415*) -us f(igulus?). 10017, 332 (*in vase scariphat.*) -⟨tus⟩. VII 1334, 27 (*in catino*) -us III 5504 (*in Norico*) -o. 3627, 12 (*in Pannonia inf.*) -o *militi.* 12014, 259 (*in vasculo, cf. l. 49*) -us. INSCR. Revue archéol. 4. sér. 19 (1912) 490 n. 129. MARTYROL. Hier. Kal. Sept. in Africa ... Tasciensi -i. 4 Non. Sept. Carthagine -i. *nom. mul.*: CORP. VI 24908. IX 507 (*Venusiae*). XII 3890 (*Nemausi*). 5932 (*ibid.*). III 4784 c 13 (*in Norico, periit*). 5414 -(a)e. 11826 -a Cupit(i *an* -ii?) f(ilia).

Dubius, -a. -í- *v. l. 62.* **1** *cogn. vir. et mul.* (*orig. celt.?*; *v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1356*). CORP. XII 3376 (*Nemausi*) d(is) m(anibus) T. Aemilii Diadumeni Aemil(ia) Dubl (*i.* Dubi⟨a⟩?) liberto. 3734 C. Marius -us. 3987 -a Amabilinis l(iberta). 4097 Dubíae Quartion(is) fíliá(e). 4148 -ae Reguli f. XIII 8071 (*Bonnae*) L. Magius L. ⟨f.⟩ Ouf(entina) -us Mediolani mil(es). VIII 7334 (*in Numidia*) Ae. Cel.(?) -a. *dub.*: CORP. X 6326 (*Tarracinae, periit*) Q. -us (Durvis, Durius, Lurius *alii*) Q. f. Pup(inia) scr(iba?). *v. etiam* Duvius. **2** *nom. viri (orig. got.?), qui a. 405 Athaulfum regem Gotorum interfecit*: OLYMPIODOR. frg. 26 εἷς τῶν οἰκείων (*sc.* Ἀδαούλφου) Γότϑων, -ος τοὔνομα. *v. Seeck, PW. II 1941, 23.*

gen. **Dublī** *nom. fundi.* PAPYR. Marini 82 I 2. 13 parte⟨m fun⟩di -i.

Dubna *nom. mul. (vir.?) celt.* *cf.* Dubnacus, Dubnissus, Dubnotalus *et* Domnilaus, Dumna, Dumnacus, Dumnedor(ix?), Dumnissus, Dumnitonus, Dumno, Dumnobellaunus, Dumnom⟨.?.⟩, Dumnomotus, Dumnoniī, Dumnorīx; *praeterea Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1357 s.* dubno-. CORP. III 5265 (*in Norico*) -ae. 5360 (*ibid.*) -ae. 5368 (*ibid.*) -ae. XIII 4468 (*in Belgica*) -ae Viredonis f(iliae). *cf. praeterea* Δοβνο *sim. in nummis celticis, v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1360.*

Dubnacus *nom. vir. celt.* *cf.* Dumnacus *et* Dubna. CORP. III 12031, 19 (*in fibula aenea*) Intincu -i *filia.* XII 2356 (*in Narbonensi*) -us Cobrovilli f.

Dubnissus *nom. vir. celt.* *cf* Dubna *et* Dumnissus. CORP. III 5421 (*in Norico*) Saturninus ⟨D⟩ubnissi f.

Dubnoreix *v.* Dumnorix.

Dubnotalus, Dumnotalus *nom. vir. celt. cf.* Dubna. CORP. XIII 4711 (*in Belgica*) Sex. Iu(v)enti(i) Senoviri Dubnotali f. CORP. III 10514 (*Aquinci*) Nertus Dumnotali f(ilius) veteranus ... Lingauster (*i. unus e Lingonibus australibus?*).

Dubnovellaunus *v.* Dumnobellaunus.

1. Dubra *cogn. mul. barb.* CORP. II 5019 (*in Lusitania, ex schedis*) Iulia C. f. -a.

2. Dubra *nom. fluvii orig. celt., hodie, ut videtur,* Tauber. RAVENN. p. 229, 2 (*in patria Francorum*) -a.

3. Dubra *v.* 1. Dubris.

1. *abl.* **Dubrīs** *locus Britanniae orig. celt., hodie* Dover. ITIN. Anton. Aug. p. 473, 1 *et* 5 ad portum -is. RAVENN. p. 428, 3 -is. TAB. Peut. 2, 1. NOT. dign. occ. 28, 4 -is. 28, 14 praepositus militum Tungricanorum, -is. *cf. Hübner, PW. V 1751, 43.*

2. Dubris *v.* Dubis *p. 263, 13.*

? **Du⟨b⟩tanus** *nom. vir. celt.* INSCR. Öst. Jahresh. 18 (1915) p. 106 II 9 (*in Norico, a. 205*) Du⟨b?⟩tanus Masculi *f. centonarius.*

Dubtio *nom. vir. inc.* CORP. III 14116, 7 (*in vasculo stilo scr.*) -o.

Duc(.?.) *nom. vir. inc.* INSCR. Ephem. epigr. VIII (*ad* Corp. X) p. 210 n. 842 D. Fortunato ... Duc. Chry//sus filio.

Ducanaris *fluvius Gallaeciae.* MELA 3, 13.

Ducani *gen. nom. vir., ut videtur.* CORP. XIII 10010, 2840 (*in signaculo*) -i.

Ducārius *nom. vir. celt.* -ā- *l. 27.* LIV. 22, 6, 3 (*a. 217*) Insuber eques — -o nomen erat — ... consulem *Flaminium ad Trasimennum* lancea transfixit. SIL. 5, 645 advolat ora ferus mentemque -us; acri nomen erat gentile (*i. Boicum*) viro.

Ducatrix *cogn. mul.* CORP. III 2252 (*Salonis*) Caesinae L. f. -i.

? **Ducavavius** *nom. dei alias ignoti.* CORP. V 5057 (*in Anaunis*) d(eo) -o (*haud prorsus certa lectio*).

Ducbon *v.* Duebon.

? **Duccenus** *nom. vir. celt.* *cf.* Doccius *sim.* CORP. XIII 4692 (*in Belgica, non recogn.*) -us Prittonis (*sic Beaulieu*; Docenus Pritionis *Jollois*).

dat. **Ducci** *cogn. mul.* *cf.* Doccius? CORP. XIV 2145 (*Lanuvii*) Micin(a)e -i Sitius Felix pater (*originis africanae nomina putat Dessau in adn.*).

Duccio *nom. vir. germ.* INSCR. Germania, Korr.-Bl. d. röm.-germ. Komm. d. Kais. archäol. Inst. 2, 1918, 26 (*saec. VI, christ., inter Nicrum et Moenum*) *Dadilo pater* cum f(i)liis ... -oni et Dersto (*nota allitterationem*).

Duccius *v.* Doccius. **Ducconia** *v.* Docconius.

Ducea *nom. gent.* *v. W. Schulze, Eigennamen p. 160.* CORP. IX 508 (*Venusiae*) -ae A⟨.?.⟩.

Ducellius, -a *nom. gent.* INSCR. Notiz. degli scavi 1899 p. 45 (*Vicetiae*) -ae (Dugelliae *editor recentior* Bullett. di filol. class. 10, 1904, 257) M. fil. Sabinae uxori. *cf.* Ducenius *et W. Schulze, Eigennamen p. 160.*

Ducēnius, -a *nom. gent.* *cf. W. Schulze, Eigennamen p. 160.* **1** A. -us Geminus *consularis, praefectus urbis a. 69* (*v. Groag, PW. V 1754, 64*): TAC. ann. 15, 18 (*a. 62*) tris ... consulares, L. Pisonem, -um Geminum, Pomponium Paulinum vectigalibus publicis (*cf. l. 57*) praeposuit. hist. 1, 14 (*a. 69*) -o Gemino praefecto urbis *sub Galba.* CORP. III 2883 (*Corinii Dalmatiae, periit*) iussu A. -i (iussu Meceni *trad.*) Gemini leg(ati). 9973 (*ibid.*) iussu A. -i Gemini leg(ati) Augusti pr(o) p⟨r(aetore)⟩. INSCR. Dessau 9484 (*Naronae*) A. -o Gemino cos. XV vir(o) sacris faciundis, sodali Augustali, curatori vectigalium publicorum (*cf. l. 52*), leg(ato) pro pr(aetore) patrono. **2** C. -us Proculus *cos. suff. a. 87* (*v. Groag, PW. V 1755, 14*): ACT. Arv. a. 87 II 15 C. Bellico Natale Tebaniano C -o Proculo cos. **3** *huius fort. filius naturalis* (*v. Groag, PW. V 1755, 27 et III 2011, 18. 50*): CORP. V 2824 ⟨C. Asconio⟩ C. f. Fab(ia) Sa⟨rdo Pomponiano Secun⟩do P. Cesti⟨o ... Vm⟩brio Dextro ⟨... io Prisco⟩ -o ⟨Proculo proco⟩s. provincia⟨e .?.⟩. 7447 (*Valentiae, latet*) ⟨... Po⟩mponianus Secundus P. Cest⟨ius ...⟩ius Priscus -us Proc⟨ulus leg(atus) imp. Ca⟩es. Nervae Traiani Aug(usti) legion(is) *eqs.* **4** *nomina bis redeunt*: CORP. XIV 3609 (*Tibure*) Q. Pompeio Q. f. Quir(ina) Senecioni ... (*post 21 cognomina*) -o Proculo (*sequuntur 12 cogn.*) ... pontifici ... legato pr(o) pr(aetore) Asiae, praetori, consuli (*a. 169*), proconsuli Asiae *eqs.* X 5821 (*Ferentini*) Quintius C. f. ⟨Pa⟩latina Cestianus -us Proculus. **5** CELS. dig. 31, 29 pater *Celsi* ... cum esset in concilio -i Veri consulis *suffecti aet. Flaviorum.* *cf. Groag, PW. V 1755, 48.* *huius libertus videtur esse* CORP. VI 32445 ([= 2184] *in laterculo kalatorum*; *cf. adn.*) II 17 P. -us Eupreпes (*idem suppl.* 31034 [= 2185 *et* 32920] I 15). *cf. Groag, PW. V 1754, 61.* **6** *alii in titulis*: CORP. VI 700 (*latet*) C. -us (*trad. etiam* Durenius, Dumenius) C. lib. Phoebus, filius Zenonis, natus in Suria ... liber factus Romae. 9623 C. -o Celsino mensori aedificiorum. 12843 -us Epagathus. 17070 -o Agrippino infanti ... -us Praesidius ... alumno suo. 17071 -o Threpto -a Victoria coniugi. 17072 -a. 27933 -ae Secundae. X 1592 (*Puteolis*) -a A. f. Tyche. 2378 (*ibid.*) -ae Homoniae. 2379 -ae Primae ... A. -us Carpus ... et A. -o Trophim⟨o⟩ fratri ... et -ae Arescusae et -⟨iae⟩ Laídi et -o Chrysippo. 4113 (*Capuae*) -a Agatetyce ... Duce(nia?) Helpis mater. 7401 (*Thermis Himeraeis*) C.

[*Leumann*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

-us Epaphroditus. 7716 (*Caralibus Sardiniae*) -us Fastus. V 2525 (*Ateste, periit*) L. Ducen. Atimet. Patavi. 3609 (*Veronae, periit*) ⟨D⟩uceniae (Euceniae *trad*) Macrini fil. Vrsae. XII 5863 (*Arausione*) Q. -us Optatus (m(urmillo) *insuper add.*). *?cogn.*: INSCR. Athen. Mitteil. 16 (1891) 438 I b 4 *Π. Αἴ(λιος) Δουκηνί(ιος; an -ιανός?) Σωσῖνος ὁ καὶ Βηρείσσιμος. inde cogn.?* **Ducēniānus.** CORP. IX 4886 (*Trebulae Mutuescae*) Q. Livio Q. f. ⟨Pal(atina)⟩ Velenio Pi⟨o⟩ Severo Ducen⟨iano *vel* -ario⟩ tribuno *eqs. cf.* 4885 (*ibid.; periit*) Q. Livio Q f. Pala. Velenio ⟨Pi⟩o Sever⟨o⟩ Ducenar. (*sic Fabretti, quod recipit Mommsen; sed* Duceniano *Ligorius, Victorius, quod defendit Dessau, Inscr. Lat. sel. add. p. CLXXIX ad n. 2744*).

Δουκέτιος princeps Siculorum, mortuus a. 440 a. Chr. v. Niese, PW. V 1782, 65. DIODOR. 11, 76, 3. 11, 78, 5 *al. cf.* Docetius.

Duci, Duccius *v.* Doccius.

Duciavus, -a *v.* Dugiavus, -a.

Ducius *v.* Doccius. **Duco** *v.* Docco.

Ductus, -a *cogn. vir. et mul.* CORP. VI 8811 Ti. Claudio Aug. lib. -o dec(uria) Germánórum. II 5841 (*in prov. Tarrac., litteris optimis saec. II*) P. Aemilio ⟨.?.⟩ -o Barb(.?.). VIII 20129 (*in Numidia*) Katri(a) (*vel* Patri) Ca. f. -a. *nom. martyris*: MARTYROL. Hier. pr. Kal. Mai. (*Bern.*) in Alexandria . . . -i (Dugdi *Wiss.*; Clugdi *Ept.*).

Duda *nom. vir. et nom. (cogn.) mul. orig. barb.*: **a** *nom. vir.* (*hypocorisma nominis germ. incipientis ab* Liudu- [*E. Schröder in ind. Cassiodoriano*]): CASSIOD. var. 4, 27, 5 comitis -ae (4, 28 tit. -ae v(iro) s(pectabili) comiti). 4, 32 tit. -ae saioni (4, 34 tit. 4, 39, 4). **b** *nom. (cogn.) mul.*: CORP. VI 19114 Gratidia M. l. -a. XIII †6257 (*Borbetomagi*) uxor -a. VIII 27836 (*in prov. procos.*) -a (*de sexu non constat*). *huc fortasse* INSCR. Revue de philol. 36 (1912) p. 67 n. 35 (*Iconii*) *Αἰλίᾳ ⟨Δού⟩δῃ.*

Dudda *cogn. vir. orig. barb.* CORP. VIII 5918 (*in Numidia*) memori(a)e Victoris -a(e); marito . . . fecit.

Duddasiī *nom. collegii gladiatorum orig. barb.* CORP. VIII 15895 (*in prov procos.*) -i(i) contubernales (*cf. adn.*).

Dudia *nom. vir. hebr.*, הוֹדְיָה. VVLG. I par. 27, 4 -a Ahohites (LXX *Δωδία ὁ ἐκ Χώχ*). *v. Encycl. bibl. I s.* Dodai *et* Dodo.

? **Dudinus** *nom. vir.* MARTYROL. Hier. 6 Id. Sept. (*Ept.*) -i (Didimi *i. Διδύμου Bern. et Wiss.*).

Dudio *nom. vir. barb.* CORP. XII 3979 (*Nemausi; lect. dub.*) L. Val⟨e⟩rio Verci⟨.?.⟩ -is f. (*traditur* L. Val. Rioverci -is f.).

Dudis *nom. vir. barb.* CORP. III 7421 (*in Moesia inf.*) -s fra(ter).

Dudistius, -a *nom. gent.* CORP. XII 408 (*Massiliae*) L. -o L. f. Vol(tinia) Novano pontif(icatu) Laurentínorum orn(ato). . . . -i(i) Eglectus et Apthonetus patrono. 613 (*in Narbonensi*) -ae A⟨.?.⟩. III 12290 (*Euboeae, biling.*) C. -us C. l. *Γάϊος -ος Γαΐου Τιμόθεος* (*cf. adn.*).

acc. Δοῦε nom. equi. CORP. VIII 12508, 5 -ε (*i.* Luem*?; v. Keller, Archiv 14, 1906, 284*).

Duebon *locus Helvetiae, ut videtur.* RAVENN. p. 232, 12 -on (Ducbon *C*).

Δουηκαληδόνιος v. Caledones *Onom. II p. 76, 40.*

Duel *nom. vir. hebr.*, דְּעוּאֵל. *etym. hebr*: HIER. nom. hebr. p. 17, 18 Duhel: agnoscant deum. *pater Eliasaph, e tribu Gad, et huius tribus princeps.* VVLG. num. 1, 14. 2, 14. 7, 42. 47. 10, 20 (LXX *Ῥαγουήλ i.* רְעוּאֵל; *item* ITALA Lugd. *et* Monac. Raguel). *v. Encycl. bibl. IV 4096 s.* Reuel.

Duelius *et* **Duellius** *v.* Duilius. **Duellōna** *v.* Bellona.

? **Duellōnārii** *v.* Bellonarius.

Duellus *cogn. vir. cf.* Duelo. CORP. XII 1830 (*Viennae*) T. Laetorius Duel⟨l⟩us.

Duelo *cogn. vir. orig. celt. v. W. Schulze, Eigennamen p. 22 et* Duellus. CORP II 5343 (*Caesarobrigae*) Valeria Tagana -is filia.

Duelōna *v.* Bellona.

Dueltum *et* **Dueltānus** *v.* Deultum, Develtanus *Onom. III p. 116, 82. 117, 14.*

[**Duennius** *falso traditur* IORD. Rom. 243 -um misit *ex* FLOR. epit. 4, 12, 8, *ubi recte* Vinnium, *q. v.* (VELL. 2, 96, 2 Vinicium).]

Duenos *nom. vir. a* dvenos *i.* bonus. INSCR. Dueni (Corp. I^2 4) -os med feced.

? **Duerretus** *nom. vir.* TAB. cer. Fris. (Mnemos. 45 [1917] p. 343) A 10 (*a. 116 p. Chr.*) -us vet(eranus). *an* D. Verretus*?*

Duersi *v.* Daversi *Onom. III p. 60, 28.*

? **Duervo** *nom. vir.* INSCR. Ephem. epigr. VII 858 ⟨. . .⟩ -ni⟨. . .⟩ (*antea legebatur* CORP. VII 149 ☉ [*i.* c(enturia)*?*] Verioni).

? **Duetil** *signum unius e collegiatis*: CORP. XIII 645 (*in Aquitania*) -l (*vel* Ovetil).

Duga *vel* **Dugas** *nom. castelli Tingitanae*: NOT. dign. occ. 26, 4 -as. 26, 14 tribunus cohortis secundae Hispanorum: -a.

? **Dugdus** *nom. martyris v.* Ductus *l. 21.*

Dugelliae *v.* Ducellius.

Dugiava, *semel* **Duciava,** *nom. mul. orig. celt. cf.* Dugius. CORP. V 4592 (*Brixiae*) -v⟨. . .⟩. 4881 (*prope Brixiam*) Duciavae Turi f. 4883 -a Saϑadis (*seq. literatura etr. septentr.*). 4887 (*ibid.*) -ae Sex. f. *ibid.* -ae. **Duciavus** *nom. vir.* CORP. XIII 10010, 827 (*in vasculo Gall., signaculo impressum*) *videtur* -i.

Dugitius *agn. vir.* INSCR. graec. XIV 2573, 17 (*in signaculo aeneo*) *Τεκούσι(ον)* -(um).

Dugius *v.* Doccius *et cf.* Dugiava. *add. fort.* CORP. V 4523 (*Brixiae*) Dugi///umi f. Sex.

Δούγουρ nom. vir. orig. celt. INSCR. Revue archéol. nouv. sér. 21 (1870) p. 458 (*in vase Bibracto invento*).

Duhel *v.* Duel.

? **Duhus** *cogn. vir.* INSCR. Ephem. epigr. III (*ad* Corp. VII) p. 315 n. 190 Ma. Duhus (*i.* Ma(nlius) Duhus *aut* Maduhus) Germ(anus).

Dui⟨.?.⟩ *nom. inc. orig. dac.* CORP. III 12362 (*in Moesia inf.*) Dui⟨. .⟩tuor me⟨. . .⟩.

Dwiadius *v. p. 276, 44.*

Duidius *nom. gent.* CORP. XIII 10024, 382 (*in anulo signatorio*) M. -i(i) M. ⟨l.?⟩.

Duihnus *agn. dei* (*aut* Duihno *nom. vir.?*). INSCR. Ephem. epigr. VII (*ad* Corp. VII) p. 313 n. 985 Deo Vitiri -o v(otum) s(olvit).

Duildigal *nom. inc. barb.* CORP. VIII †10715 (*in Numidia*) DIlIldigal Sdelis; *fort. leg.* -al fidelis.

Duīlius, Duillius, Duēlius, Duellius *nom. gent. gr. Δουίλλιος, Δουέλλιος, Δοέλλιος al. de formis: cf. Münzer, PW. V 1776; Mommsen et Lommatzsch, Corp. I¹ p. 39 adn., I² p. 385 adn. 1; Weissenborn et Conway-Walters ad Liv. 2, 58, 2. infra dabuntur scripturae codicum* (*Livii sec. Conway-Walters*). Duílius *l. 50. 61.* Duīlius (-ī-) *v. l. 71.* Duillius *plerumque in codd. Livii.* Duelius, Duellius *et* Bellius (*v. etiam Thes vol. II p. 1816, 8*) *per adaptationem ad nomen q. e.* duellum, bellum: CIC. orat. 153 hominum etiam nomina contrahebant, quo essent aptiora: nam ut duellum bellum . . ., sic Duellium (*sic O²*; divellium, divillium, duulium, duellum *var. lect.*) eum qui Poenos classe devicit, Bellium (Bellum *FA*) nominaverunt, cum superiores appellati essent semper Duelli. QVINT. inst. 1, 4, 15 ex duello bellum, unde Duelios quidam dicere Belios ausi (Duellos . . . bellos *codd.*). *in codd. Ciceronis semper fere, in Livii raro* Duellius. *Βίλιος v. l. 65. plur. legitur l. 37.*

A *gens plebeia celeberrima* (*de orig. pleb. v. l. 37. 44. 51. 55*): **1** M. -us *trib. pl. a. 471 a. Chr.* (*v. Münzer l. l. 1781, 49*): LIV. 2, 58, 1 (*a. 471, ex Pisone*) M. Duellium. 2, 61, 2 M. Duillius. 3, 35, 5 Duellios. 3, 52, 1 M. Duilium, qui tribunus plebis fuerat. 3, 52, 2 [C. *plerique codd.*] Duilio. 3, 54, 12 M. Duillium (Duilium *BO*). 3, 54, 15 M. Duillius (Duilius *BO*). 3, 55, 14 M. Duillius (Duilius *FUpBO*). 3, 59, 1 M. Duilius (*plerique*; Duillius *MUpH*). 3, 64, 4 M. Duilio (Duillio *Ver. MHDC*). 3, 64, 6 Duillius (Duilius *FUpH*). 3, 64, 11 Duillius (Duilius *Up*). DIONYS. ant. 11, 46, 5 *Μᾶρκος Δοέλλιος.* DIODOR 11, 68, 8 *Μᾶρκος Δουίλλιος.* **2** K. -us *unus ex decemviris plebeis* (*v. Kübler, PW. IV 2259, 7*) *anni 450* (*v. Münzer l l. 1781, 27*): LIV. 3, 35, 11 C. (*i.* Caeso) Duilius (*sic plerique*; K. Duillius *dett. aliq.*; C. Duillius *M*). 3, 41, 10 Caesone Duillio (Duilio, Duellio *var. lect.*). DIONYS. ant 10, 58, 4 *Καίσων Δουέλλιος* (*Δοιάλιος ABb*). 11, 23, 2 *Καίσων Δουέλλιος.* **3** *huius fort. nepos* C. (Cn. *l. 52*) -us Longus *trib. mil. cos. pot. a. 399* (*v. Münzer l. l. 1782, 51*): FAST. cos. Capitol. a. u. c. 355 (Corp I² p. 18) C. Duíl⟨i⟩us K. f. K. n. Longus *trib. mil.* LIV. 5, 13, 3 plebeios . . . tribunos militum consulari potestate . . . centuriae dixere . . . Cn. Duilium (Duillium *sim. ABUp*). DIODOR. 14, 54, 1 *Γάϊος Δυίλιος* (*Δίνμος codd.*). **4** M. -us *trib. pl. a. 357* (*v. Münzer l. l. 1782, 53*): LIV. 7, 16, 1 M. Duilio (*MP*; Dilivio *L*) . . . *tribuno* plebis. **5** C. -us, *huius fort. frater, unus ex quinqueviris mensariis anni 352* (*v. Münzer l. l. 1777, 17*): LIV. 7, 21, 6 C. Duellius. **6** K. -us *cos. a. 336, triumvir a. 334* (*v. Münzer l. l. 1781, 40*): CIC. epist. 9, 21, 2 K. -o (C. Duillo *codd.*). LIV. 8, 16, 1 Caesone Duillio. 8, 16, 14 Caesonem Duillium. *cf. l. 80.* **7** C. -us M. f. M. n. *cos. a. 260, qui primus triumphum navalem egit* (*v. Münzer l. l. 1777, 23*). C. Duílius M. f. M. n.: Fast. cos. Capitol. a. u. c. 494 (Corp. I² p. 22) *cos.* a. 496 cens(or). a. 523 dict(ator). ACT. triumph Capitol. a. u. c. 494 (Corp. I² p. 47) cos. prímus . . . *triumphum* navalem de Sicul(is) et classe Poenica egit. POLYB. 1, 22, 1 *Γάϊον Βίλιον et* 1, 23, 1 *Γάϊος Βίλιος* (*codd. Λίβιος, -ον*). CIC. Planc. 60 C. (P. *vel om. codd.*) Duellio. rep. 1, 1 C. Duelius. Cato 44 C Duellium M. f. nat. deor. 2, 165 Duellium. orat. 153 *v. supra l. 28.* LIV. perioch. 17 C. Duillius. VAL. MAX. 3, 6, 4 C. . . . Duellius. 7, 3 ext. 7 a Duilio (*in ras. A Par.*, avilio *corr. ex* audio *L*). SEN. dial. 10, 13, 3 Duilius. PLIN. nat. 16, 192 Duilli. 34, 20 C. Duilio (*VRTO*; Duillio *Bdh*). SIL. 6, 665 Duīlius (Dulius *codd.*). QVINT. inst. 1, 4, 15 *v. supra l. 31.* 1, 7, 12 columna rostrata, quae est Duilio (Dullio, Diulio, Iulio *codd.*) in foro posita (*in* INSCR. column. rostr. *nomen eius periit*). FRONTIN. strat. 1, 5, 6. 2, 3, 24. 3, 2, 2 C. Duellius. TAC. ann. 2, 49 Iano templum . . . aput forum holitorium C. Duilius (Dullius *codd.*) struxerat. FLOR. epit. 2, 2, 7 Duillio (*item* 2, 2, 10). AMPEL. 46, 3 Duillius. VIR. ill. 38, 1 Cnaeus Duellius (*A, cett. codd. varie; item* 38, 4 -o). EVTR. 2, 20, 1 C. Duellio (*LOS*; Duileo *G¹*; Duillo *FG²PD*). AMM. 26, 3, 5 Duillium . . . veterem. SERV. Aen. 11, 206 Duellio consule (*nisi* -us *cos. a. 336 est*). georg. 3, 29 *columnas* rostratas Duilius posuit. HIER. adv. Iovin. 1, 46 OROS. hist. 4, 7, 7. 8. 10 Duilius. IORD. Rom. 163 Duellio. 165 Duellius imperator. FAST. chron. min. I p. 53, 494. p. 210, 494. II p. 128, 494. **8** *falso legitur*: FRONTIN. strat. 1, 5, 17 L. Sulla bello sociali . . . deprehensus ab exercitu hostium,

[*Leumann*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

cui Duillius praeerat (*cf. adn. ad l.*). 9 Duilius Silanus *v.* Dulius. B *in titulis*: CORP. IX 2220 (*Telesiae*) Duilliae. X 5500 (*Aquini, periit*) Duiliae L. l. Apiclae, *quocum W. Schulze, Eigennamen p. 90 adn. 3 confert* Doius, Duvius.

Duill(i)ae *deae barb.* INSCR. Ephem. epigr. IX (*in Tarraconensi*) p. 115 n. 295 ⟨. . .⟩ Caerri Africani f. -is v(otum) s(olvit) l(ubens) m(erito). n. 296 (*ibid.*) Cl(audius) Latturus -is v. s. l. m.

Duina *civitas Persiae.* RAVENN. p. 52, 19 -a. *cf. Tomaschek, PW. V 1782.*

? **Duintius** *nom. gent.* CORP. VIII 11945 (*in prov. Byzac.*) C. -us C. l. Satur ('*malim* Quintius').

Duiona *nom. mul.* CORP. III †13124 (*Salonis, a. 426/430*) -⟨a⟩ ancilla Balentes (*i.* Valentis).

? **Duis**⟨. ?.⟩ *nom. vir. barb.* INSCR. Öst. Jahresh. 17 (1914) Beibl. p. 241 (*in Pannonia sup.*) Eicia Duis⟨. . . filia⟩.

Duiscus *cogn. vir.* INSCR. Archäol. Jahrb. 28 (1913) Anz. 462 (*Chii*) *marble relief . . . dedicated to Apollo Epekoos by Marcus Salvius Duiscus.*

Duisma *nom. castelli.* MARTYROL. Hier. 5 Kal. Oct. (*Bern.*) in territurio (A)edu(a)e civit(atis) castro -a (castro -a *om. Ept. Wiss.*). *cf. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1365.*

Duitae *v. appell.*

Dula *nom. mul.* MARTYROL. Hier. 8 Kal. Apr. in Nicomedia natalis -ae ancillae. *cf.* Dulus *et Lambertz, Glotta 6, 1915, 8.*

Dulas *nom. vir.* VITAE patr. 6, 2, 1 abbas -s.

Dulazenus *nom. vir. thrac.* CONST. veteran. Öst. Jahresh. 17 (1914) p. 152, 15$^{int.}$ (*sub Vespasiano; in Thracia*) cent(urio) Hezbenus -i (f. *add.* $^{ext.}$) Sappa(eus) et Doles f. eius.

Dulc⟨. . .⟩ *cogn. vir. inc.* CORP. VI 32702 ⟨. . .⟩cio Dulc⟨. . .⟩ *militi.*

Dulca *cogn. mul. barb.* CORP. VIII 9052 (*in Mauret. Caesar.*) Cassiae -ae. 9061 (*ibid.*) Tulliae -ae.

Dulcaia *nom. geni. vel mul.* CORP. XI †3571 (*Centumcellis*) uxore . . . Dulcaia.

Dulcēnus *v.* Dolichenus.

Dulcetia *v.* Dulcitia *p. 268, 32.* **Dulchēnus** *v.* Dolichenus.

Dulci(. . .) *nom. vir., ut videtur.* CORP. VIII 22645, 129 (*in vasculo*) -i.

Dulciānus *v.* Dolicianus.

Dulcidius *nom. gent. nom. sing.*: VICT. TONN. chron. II p. 206, 567, 3 Iustinus iunior *imperator* . . . patre -o natus. GREG. M. epist. 9, 147 p. 147, 37 (*in additamento codicis P; postea affertur ab Hadriano papa, cf. ibid. adn. 2*) per -um diaconem.

Dulcinia *nom. gent.* CORP. II 1276 (*in Baetica*) -a Mes⟨. . .⟩ (*fort.* -a M. f. S⟨enilla⟩).

Dulcinus *nom. vir.* GREG. M. epist. 9, 75 p. 93, 6 -um decessorem ipsius *episcopi.*

Dulciola *nom. puellae, ut videtur. a* dulcis; *cf.* dulciola *neutr. plur.* CORP. XIII 10017, 34 (*in poculo*) zeseis, -a.

Dulciorel(l)a *nom. mul.* INSCR. christ. Leblant 621 (*in titulo Iudaico a. 688*) -ella (*sec. Renan i. q. hebr.* Noemi). *ibid.* -ela.

Dulcis *nom. et cogn. mul. cf.* dulcis. ANTH. 381, 5. 7 -is. CORP. XI †1521 (*in portu Pisano*) -is oxor. 2331 (*Clusii*) -is *uxor.* XIII 10024, 517 (*in gemma*) Valeria -is. VIII 20734 (*in Mauret Caesar., a. 231*) mater Gellia -is Ausnufae. 22658, 26 (*in corniola*) have, -is. 27489^{4} -is Victoris filia.

Dulcisius *nom. vir.* CORP. XII †2087 (*Viennae, a. 559*) -us diaconus.

Dulcissimus *cogn. (nom.) vir. a* dulcis. CORP. XIV 734 (*Ostiae*) T. Caesio -o (*an adi.* dulcissimo*?*) vernae suo. VIII 14489 = 25550 (*in prov. procos.*) Caelestinus -us Narcithius. *nom.*: INSCR. Schr. d. Balkankomm. Ant. Abt. 4 (1906) †361 (*in Moesia inf.*) ⟨ὁ δσιώτα⟩τος -ίσιμος ἐ⟨πίσκοπος⟩ Δωροστόλου.

Dulcitius, -a *nom. cogn. agn. vir. et mul., plerumque christ. gr.* Δουλκίτιος (LIBAN.). *cf.* *dulcitia, dulcis. Dulcet- *p. 268, 32.* Dulcitius: I *nom. vir.* (*cogn. l. 68. 71. p. 268, 17. 18. 21. 23*): A *notabiliores*: 1 CORP. X 7200 (*in Sicilia, a. 340/50*) Vitrasius Orfitus et Fl(avius) -us v(iri) c(larissimi) consulares p(rovinciae) S(iciliae). *cf. Seeck, PW. V 1784, 7.* 2 COD. Theod. 13, 10, 3 (*a. 357*; = COD. Iust. 11, 48, 2) -um consularem Aemiliae. 3 CORP. III 7088 (*Pergami, sub Iuliano*) Ae(lius) Cl(audius) Dulc⟨i⟩tius v(ir) c(larissimus) procon⟨s(ul)⟩ *Asiae.* 14405 (= 14201^{10}; *inter Ephesum et Sardes*) ⟨A⟩el. Cl. Dul⟨c⟩it(ius) procos. ANTHOL. Palat. 7, 570 -ov. LIBAN. -ος *passim. v. Seeck, PW. V 1784, 13.* 4 AMM. 27, 8, 10 -um ducem *Britanniarum a. 368.* 28, 3, 6. 5 *tribunus et notarius, a. 420 in Africam missus, ut Donatistas supprimeret*: AVG. retract. 2, 59, 1 per idem tempus -us tribunus et notarius hic erat in Africa executor imperialium iussionum contra Donatistas datarum. c. Gaud. 1, 1, 1 viro spectabili tribuno et notario -o (1, 1, 2 *ex verbis Gaudentii*; *item* 2, 11, 12). 1, 9, 10 *ex Gaudentio. ibid.* tribunus -us. quaest. Dulc. tit. de octo -i quaestionibus. epist. 204 tit. honorabili filio -o. 6 GREG. M. epist. 10, 8 -o viro magnifico agenti vices *Iohannis praefecti praetorio.* 7 *christiani: episcopi*: CONC. Carth. a. 411 Mansi 4, 117^{B} -us episcopus plebis Tacapitanae (*idem, ut videtur*: CANON. Migne 67, 210^{C} [*a. 403*] quod *Tripolitani fratres* -um fratrem nostrum destinaverint legatum). CONC. Rom a. 495 Avell. p. 474, 8. CONC. Rom. a. 499 p. 400, 28 -o Sabinensi (p. 407, 33 -us episcopus ecclesiae Sabinensium). CONC. Rom. a. 501 p. 437, 76 -us episcopus ecclesiae sancti Anthimi. CONC. Rom. a. 502 p. 441, 61. *presbyteri*: INSCR. Nuovo bullett. di archeol. christ. 1912 p. 171 (*e coemeterio Domitillae, saec. IV med.*) -⟨i⟩ presb(yteri). EPIST. pontif. 348 Migne 20, 792^{A} (*sub Bonifatio papa*). CONC. Rom. a. 531 Mansi 8, 740^{D}. *notarius ecclesiae Romanae, quem Leo Magnus ad concilium Ephesinum misit*: CONC. Ephes. a. 449 Mansi 6, 611^{B} -o notario Romano. LEO M. epist. 28, 6 -um notarium (33, 2 *fusius*). AVELL. p. 442, 5 -us notarius ecclesiae. *alius*: EPIST. pontif. Löwenfeld 25 (*a. 558/60*) gloriosi viri patricii -i. B *alii*: *praeses Aquileiae sub Diocletiano*: ACTA SS. Mai. VII 427. *v. Seeck, PW. V 1783, 68.* LIBAN. epist. 24. 279. 434. 435. *v. Seeck, PW. V 1784, 29. in titulis*: CORP. VI †27768^{b} -us. XIV 2078 (*Lavinii*) Caesius -us v(ir) e(gregius) patrono. IX †1080 (*in agro Compsino*) Cl(audiu)s Dulc⟨i⟩tius Pr(i?)m(u?)s. X 8072, 14 (*in tintinnabulo aeneo, intus*) -us. XI 6716, 45 (*in gemma*) -i. XII †2190 (*in Gall. Narb.*). XIII 10024, 412 (*in gemma*) ⟨H⟩ermas Artemidorus -i. III 9412 (*Salonis, 'christiana videtur'*) ⟨.?.⟩us -⟨ius?⟩. 12030, 3 (*in fibula argentea*) -us. VIII 17903^{a} (*Thamugadi Numidiae*) ⟨.?.⟩us -us *decurio* 17979 (*in Numidia*) -us *miles.* †25098 (*Carthagine*) -us. II *agnomen (Luguduni; cf. Diehl, Rhein. Mus. 62, 1907, 409)*: *agn. vir., ut videtur*: CORP. XIII 2194 ⟨Δο⟩υλκίτι εὐχυτ (*i.* εὐτύχει; *vix recte Franz:* Ὑ⟨α⟩κι⟨ν⟩τι. *agnomen est Q. Latini Pyrami*). *signum mulierum*: CORP. XIII 1880 have -i (*i. Pontia Martina, christiana, ut videtur; cf. adn.*). 2070 Claudian(a) -us soror. Dulcitia *nom. mul.*: INSCR. Rossi, Roma sotterr. III p. 121 dep(ositio) -ies. CORP. XIV 3338 (*Praeneste*) †3398 (= 3424; *ibid.*). X †1355 (*Nolae, a. 543*) -a L. f. †3304 (*Puteolis*). XII †2090 (*Viennae, saec. VI*). XIII †1503 (*in Aquitania*) Dulcetia. III 12838 (*in Dalmatia*) coniugi . . . -⟨iae⟩.

Dulcius *nom. vir.* EPIST. pontif. Thiel p. 484 Gelasius *papa* (*a. 492/6*) -o defensori. *fort.* ANTH. 753^{a} de -o: suave tibi nomen; sed si te talia (*i. qualia cum versiculis donantur, velut libellus philosophi moralis*) tangunt, moribus atque animo post ea dulcis eris.

Dulgibinī *vel potius* **Dulgubniī** *pop. Germaniae.* TAC. Germ. 34 Dulgubnii (*J. Grimm*; dulgibini, dulgitubini, dulgicubini *libri*). INSCR. Revue archéol. 4. sér. 18 (1911) p. 517, 222 (*Brigetione Pannoniae*) dec(urioni) mun(icipii) Breg(etionis) ex·region(e) Dulg(ubniorum). *gr.* Δουλγούμνιοι: PTOL. 2, 11, 9 (Δουλγοῦμοι *var. lect.*). *cf. Schönfeld, Wb. d. altgerm. Pers.- u. Völkern. p. 72; Ihm, PW. V 1784.*

Duli *errore legitur* IVL. HON. cosmogr. A 26 *et* COSMOGR. 1, 26, 26 *pro* Vanduli, Vandali, *q. v. cf. Schönfeld, Wb. d. altgerm. Pers.- u. Völkern. p. 73.*

Dulia *nom. mul. barb. (graec.?). cf.* Dulius. MARTYROL. Hier. 8 Id. Nov. in Africa . . . -ae (Dulii *codd. LV*).

Dulicēnus *v.* Dolichenus.

Dūlichia, Dūlichium *insula prope Ithacam (vel Ithaca ipsa, v. l. 53; vel urbs, l. 65),* Δουλίχιον. *v. Waser, PW. V 1920, 63.* Dulichia: PROP. 2, 14, 4 litora -ae. ITIN. Anton. Aug. p. 524, 2 insulae Cephalania, Zacynthos et -a: hic est mons Ithacus, ubi est patria Vlixis (*cf. l. 66*). SERV. auct. ecl. 6, 76 *v. l. 65.* Dulichium: VERG. Aen. 3, 271 OV. trist. 1, 5, 67 MELA 2, 110 PLIN. nat. 4, 54. DICT. 1, 17 Meges ex -o . . . XL *naves Troiam mittit* (*sim.* HYG. fab. 97 p. 91, 17. *cf. Hom. Il. 2, 627*). *adi.* **Dūlichius.** a *ad Dulichium pertinens*: OV. met. 13, 711 -os portus Ithacamque. HOMER. 201 -us . . . Meges (*cf. l. 56*). SIL. 1, 379 insignis Rutulo Murrus de sanguine . . ., matre Saguntina Graius (*Saguntum ab incolis Zacynthi et finitimarum insularum, ut puta Dulichii, condita esse dicitur*) . . . -os Italis miscebat prole nepotes (*sim.* 2, 603 -ā . . . Zacyntho). b *latiore sensu i. q. Ithacensis, ad Vlixem pertinens*: VERG. ecl. 6, 76 (= CIRIS 60) -as (-icias *MRP*) . . . rates (SERV. *ad l.* Ithacenses, a monte. [auct] vel urbe -a in regno Vlixis. *cod. R add.*: -um insula est, ubi mons est Ithacus, ubi *eqs.* [*cf. l. 53*]. *sim.* PHILARG. *ad l. cf.* OV. Ib. 386 rati). PRIAP. 68, 24 viri. PROP. 2, 2, 7 aras. 2, 21, 13 iuvene. 3, 5, 17 Iro. OV. epist. 1, 87 proci (STAT. silv. 5, 1, 58). rem. 272 ducem (met. 14, 226). 699 more. met. 13, 107 vertex. 13, 425 manūs. trist. 1, 5, 60 inter -as Iliacasque domos. 4, 1, 31 -o . . . palato (*i. palato sociorum Vlixis*). SIL. 12, 115 -ae puppis. STAT. Ach. 1, 6 tubā. silv. 1, 3, 86 lupis (*Vlixis sociis a Circe in lupos mutatis*). 5, 3, 115 regis. MART. 11, 69, 8 cani. AVSON. 211, 20 torrentis (*i. eloquii fluidissimi Vlixis*). SIDON. carm. 9, 131 civis. 15, 160 lares.

Duliciānus *v.* Dolicianus.

Dulio *cogn. vir. cf.* Dulion. CORP. VI 34305 M. Aemilius -o *libertus.* II 938 (*in Lusitania*) Valeria Tagana -is filia.

Dulion *nom. vir. cf.* Dulio. CORP. VI 647 v 2 -on.

Dulitus *cogn. vir.* CORP. VI 21853 T. Magnio -o patrono.

Dulius *nom. gent. cf.* Dulia *et* Dullius. LAMPR. Comm 7, 5 (*a. 189*) interemit Servilium et -um Silanos. *v. Groag, PW. V 1784.*

adi. **Dullacēnsis.** VEN. FORT. vita Albin. 12, 33 in -e villa *prope Andegavam, ut videtur, sita.*

Dullānia *nom. gent.* CORP. X 3287 (*Puteolis, latet*) M. -ai P. filiae

[*Leumann*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Dullius *nom. gent. cf.* Dulius. CORP. IX 3044 (*in reg. IV*) M. -us M. f. Gallus. XIII 10027, 223 (*in casside*) (centuria) Sex. -i.

Dul(l)ovius *nom. dei celt.* CORP. XII 1279 (*Vasione, periit*) Dulovio. 1280 (*item*) Dullovi⟨o⟩ M. Licinius Goas v(otum) s(olvit) l(ubens) m(erito). INSCR. Ephem. epigr. IX 116 (*ad* Corp. II) aram qua⟨m⟩ donavit Dulovio.

Dulma *civitas Britanniae.* RAVENN. p. 429, 10.

Dūlopolis *opp. Cariae,* *Δουλόπολις. PLIN. nat. 5, 104 oppidum fuit Acanthus, alio nomine -is.

Dulorestes, Dolorestes, *titulus fabulae* PACVVI. FEST. p. 330 Pacuvius in Duloreste. NON. 33^ies^, *ubique, ut vid.*, Dol-. PRISC. gramm. II 182, 9 Dul- (*pauci codd.* Dol-). VARRO Men. 14 (Non. p. 345) Duloreste *in contextu corrupto. de origine nominis non constat.*

Dulovius *v.* Dullovius. **Dulphius** *v.* Dulpius.

Dulpius, -a *nom. gent.* Dulph- *v. l. 16 sq.* CORP. VI 17073 A. -us A. l. Cerdo. 17074 Dulphiae Reginae patronae ... fecit T. Dulphius Onesimus. 24962 Primilla T. -i Luperci et -ae Erotinis delicium. 37383 -i T. l. Philargyri.

Dulso *nom. vir. celt. cf.* Dulsus. CORP. III 5076 (*in Norico*) Disocno -onis f.

Dulsus *nom. vir. cf.* Dulso. CORP. VI 33024 (centuria) -i. *item* 33037.

? **Dulvius** *nom. gent.* CORP. III 12034, 10 (*in gemma*) -ii ivivni.

? **Dulum** *opp. Aegypti.* PLIN. nat. 6, 180 -um (*sic Müller*; mulon, molum *sim. codd.*), quod oppidum Graeci Hypaton vocarunt. *v. Fischer, PW. V 1790.*

Dulus *nom. et cogn. vir.* (*gr.* Δοῦλος*?*; *cf. Lambertz, Glotta 6, 1914, 7*). CORP. VI 10678 P. Aelius -us. XIV 3631 (*Tibure*) Val(erio) Sudio militi leg(ionis) I Ital(icae) provinciae T(h)raci(a)e ... fecit -us frater.

Dum(. ?) *nom. gent. inc.* CORP. V 8123, 4 (*in strigili aenea*) Q. Dum. VII 85 d(eo) Marti Alatori Dum(nonius?) (*vix* Dum(iati); *v. l. 72 et Ihm, PW. V 1791, 20*) Censorinus.

Duma *nom. vir. et loc. hebr.*, דּוּמָה. *etyma hebr. v. l. 38. 39. cf. Encycl. bibl. I 1142 s.* Dumah. **1** *filiorum Ismaelis sextus vel regio quam posteri eius in Arabia incolunt* (*cf.* Dumatha *et Benzinger, PW. V 1790, 54. 62*): VVLG. gen. 25, 14 I par. 1, 30. HIER. quaest. hebr. in gen. p. 5, 8 -a tacens. **2** *nom. loc.*: HIER. quaest. hebr. in gen. p. 26, 28 -a silentium sive gaudium (*ad* Ios. 15, 52, *ubi* VVLG. Ruma). VVLG. Is. 21, 11 onus -a ad me clamat ex Seir (HIER. *ad l.* p. 216 pro -a LXX Idumaeam ponunt: est autem -a non tota Idumaea provincia, sed quaedam eius regio quae ad austrum vergit et ab urbe Palaestinae, quae hodie dicitur Eleutheropolis, viginti distat milibus; iuxta quam sunt montes Seir). HIER. sit. et nom. p. 116, 4 (*ad* Ios. 15, 52) -a in tribu Iuda vicus grandis in Daroma, hoc est ad australem plagam, in finibus Eleutheropoleos, decem et septem ab ea milibus distans. *cf. Benzinger, PW. V 1790, 42.*

Dumana *opp. ad dextram ripam Nili.* PLIN. nat. 6, 178 *ex Bione.*

Duma(n)s *v.* Dymans.

Dumatha *opp. ad Tigrim situm.* PLIN. nat. 6, 146 quidam et alia d u o oppida longis intervallis(*!*) Tigri praenavigari tradunt, (*1*) Barbatiam, mox -am (*sc. appellatam?*), quod abesse a Petra dierum X navigatione — nostri negotiatores dicunt Characenorum regi parere — et (*2*) Apameam *eqs. sed Mayhoff longe aliter distinguit*: (*1*) Barbatiam, mox (*!*) (*2*) -am, quod abesse *eqs.; deinde*: nostri negotiatores dicunt Char. regi parere et Apameam. *videtur eadem esse ac* PTOL. 5, 19 (18), 7 Δούμαιθα (Δούμεθα *var. lect.*) *inter πόλεις* ἐν τῇ μεσογαίᾳ (τῆς Ἀραβίας Ἐρήμου). 8, 22, 3 τῶν ... ἐν τῇ Εὐδαίμονι Ἀραβίᾳ διασήμων πόλεων ἡ ... Δούμεθα. STEPH. BYZ. Δούμαθα πόλις Ἀραβίας. *sed alia videtur* Domata, *q. v. fort. eadem ac* Duma *2. v. Tkač, PW. V 1790.*

Dumba *nom. mul. barb.* CORP. III 5289 (*in Norico*) -a Silvani fil(ia).

Dumea *cogn. mul.* CORP. VI 24000 Caecil(ia) -a.

Dumerit *nom. vir. germ.* (*austrogot.*). CASSIOD. var. 8, 27 tit. -it saioni. 'Dūmarīd = *theotisce* *Tuomrāt' *Edw. Schröder in ind. cf. etiam Schönfeld, Wb. d. altgerm. Pers.- u. Völkern. p. 73.*

? **Dumerius** *nom. vir.* CORP. XII 3979 (*Nemausi, periit*) L. Val. Rioverci Dudionis f. M. -us v. p. *titulus corruptus videtur, cf. p. 265, 38.*

[**Dum(ia)** *pro nomine tribus falso legitur. v.* CORP. VI 18104.]

dat. **Dumiātī** *cogn. Mercuri.* CORP. XIII 1523 (*in Aquitania, in agro Arvernorum*) num(ini) Aug(usti) et deo Mercuri(o) -i. *v. etiam supra l. 32 et cf. Ihm, PW. V 1791.*

Dumiēnsis *v.* Dumio.

Dumilda *nom. mul. barb.* INSCR. christ. Rossi I 1027 (*a. 531*).

[**Dumiles** *nom. corrupt.* HYG. fab. geneal. p. 9, 4 Somnia id est Lysimeles, Meliphron, †dumiles (Hedymeles *Bursian; cf. Robert, Hermes 52 [1917] 479*).]

? **Dumio** (Dumium*?*) *locus prope Bracaram Gallaeciae.* CONC. ap. Lucum a. 569 Mansi 9, 815^D^ ad -o (*cf.* p. 819^A^). *v. Caspari, Martin von Bracaras Schrift De correctione rusticorum, Christiania 1883, p. XI adn. 1. inde adi.* **Dumiēnsis.** Martinus (*Bracarensis, primus*) epicopus -is, *saec. VI med.*: MART. BRAC. sent. patr. tit. in bas. tit. ISID. vir. ill. 35 -is monasterii ... pontifex. Sueb. 91 chron. II p. 302, 27. *alii episcopi* ecclesiae -is: CONC. Tolet. a. 589 Mansi 9, 1001^A^. a. 610 Mansi 10, 512^B^. a. 633 p. 642^B^. a. 638 p. 671^C^ *et postea. v. etiam Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1368.*

Dumius, -a *nom. gent.* CORP. III 11572 (*in Norico*) -ae Ateponis f. VIII 2626 b 4 (*Lambaesi*) ex a(ctario) -(us) Atticus.

Dumma *nom. mul. barb. cf.* Dommus, Dummius *et W. Schulze, Eigennamen p. 42.* CORP. III 2858 (*Nedini Dalmatiae*) pupillor(um) Moícorum liberta -a.

Dummius *nom. gent. cf.* Dumma. CORP. VIII 18067, 29 (*in castris Lambaesitanis, ca. a. 141*) ⟨?⟩ -⟨us⟩ *veteranus.*

Dumna *insula prope Britanniam, gr.* Δοῦμνα (PTOL. 2, 3, 14. 8, 3, 10). *cf.* Dubno-, Dumno-. PLIN. nat. 4, 104 -am. *v. Hübner, PW. V 1791.*

Dumnacus *nom. vir. celt., ortum ex* Dubnacus, *q. v. dux Andium, victus a. 51 a. Chr.* (*v. Münzer, PW. V 1520, 40*). HIRT. Gall. 8, 26, 2. 3. 27, 2. 5. 29, 1. 31, 1. 2. 5 (*ubique fere* Dumn- *codd.* α, Domn- *codd.* β). OROS. hist. 6, 11, 19 Domnacum (*sic codd.*).

Dumnanī *v.* Dumnonii.

Dumnāna *nom. mul.* CORP. IX 306 (*Barii*) corpus -(a)e filia(e) Muscati et mater eius -a.

Dumnēdor(ix?) *nom. vir. celt.* CORP. XIII 5708 II 19 (*in Germania sup.; ex schedis*) Sabino -r⟨ig(is) *Kiessling*⟩ f.

Dumni(onii) *v.* Dumnonii.

Dumnissus *opp. prope Mosellam situm, fort. idem quod* Dumno, *q. v.* AVSON. Mos. 8 arentem sitientibus undique terris -um (Dumnissam, Dumnisum, Dumnixum *var. lect.*). *v. Ihm, PW. V 1791. cf.* Dubnissus *nom. vir.*

Dumnitonus *locus prope Burdigalam in sinistra ripa Garumnae. v. Ihm, PW. V 1793, 1.* AVSON. 393, 54 tota supellex -i (Dumnotini *Z*) tales (*i. piscandi*) solita est ostendere gazas. 394, 15 scirpea -i (Domnotonis *V*) ... habitatio. 394, 31 -i (Domnotoni *V*) ... litore. *adi.* **Dumnitonus,** -a, -um. AVSON. 396, 55 -ae (Dumnotinae *V*) domūs.

(*abl.?*) **Dumno** *statio inter Bingium et Belginum, fort. eadem ac* Dumnissus, *q. v.* TAB. Peut. 3, 2.

Dumnobellaunus *nom. vir. celt., gr.* (*l. 40*) Δομνοελλαῦνος, *celt.* (*l. 41*) Dubnovellaunus. *rex Britannorum*: MON. Ancyr. 6, 2 ad mé supplices confug(erunt) regés .. Britann⟨o⟩rum -⟨nus⟩. = 17, 1 -ος. INSCR. numm. Evans, Coins of the ancient Britons p 198—206 -us. *v. Stein, PW. V 1791; Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1361 s.* Dubnovellaunos.

Dumnogenus *nom. vir. celt.* INSCR. christ. Brit. 209 -i.

Dumnom⟨. ?.⟩ *cogn. vir. celt. cf.* Dubna. INSCR. Revue archéol. 4. sér. 16, 1910, p. 448, 158 (*Vesunnae*) A. Pomp. -⟨otus? t⟩rib. mil. *cf.* Dumnomotus.

Dumnomotus *nom. vir. celt. cf.* Dubna. CORP. XIII 1069 (*in Aquitania*) -us Losecutari f. (*vel potius* Dumnomotu[s]lus Etucari f.).

Dumnonii, Dumni(onii) (*v. l. 57*), Dumnanii (*l. 59*), Domnanii (*l. 60*), Daunoni (*l. 56*), Dunnon- (*l. 63*) *pop. Britanniae, gr.* Δουμνόνιοι (PTOL. 2, 3, 13; Δαμν- *var. lect.*), Δαμνόνιοι (PTOL. 2, 3, 7. 8. *cf.* 2, 3, 2. *l. 60*). *cf.* Dubna. *v. Hübner, Corp. VII p. 12 et PW. V 1792; Antonelli ap. Ruggiero, Diz. epigr. II 2072; Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1370.* SOL. 22, 7 Siluram ... insulam ... gens Brittana -i (dum non, dudum non, dum nunc *codd.*) tenent. RAVENN. p. 437, 4 Daunoni (Dannom *A*). CORP. VII 775 civitas Dumnon(iorum). 776 civitas Dumni(oniorum). Isca Dumnoniorum *civitas*: ITIN. Anton. Aug p. 483, 8. 486, 8. 17 (*ubique* Dummon(n)-, Dumnun(n)-, Dummun(n)- *sim. var. lect.*). RAVENN. p. 425, 1 Isca Dumnaniorum (Dumnamorum *AB*, Damnamorum *C*). p. 425, 9 civitatem ⟨I⟩sca Domnaniorum (Scadoniorum, Scadomnamorum *codd.*). TAB. Peut. 2, 1 (Iscadumno. nioru̅). *adi.* **Dunnonius.** CORP. III 9515 (*Salonis, a. 425*) clarissima fem⟨i⟩na civis Dunnonia. Δαμνόνιος. PTOL. 2, 3, 2 -ον τὸ καὶ Ὄκριον ἄκρον.

? **Dum(nonius)** *nom. gent. v. p. 269, 32.*

Dumnorīx *nom. vir. celt.* (*in nummis argenteis Aeduorum* D u b n o r e i x, Dubnorex; *v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1360*). NOT. Tir. 116, 9 D o m n o r i x (*cf. l. 72*). *cf.* Dubna. **1** *dux Aeduorum, interfectus a. 54 a. Chr.*: CAES. Gall. 1, 3, 5. 1, 9, 2. 3. 1, 18, 1. 3. 10. 1, 19, 4. 1, 20, 6. 5, 6, 1. 2. 5, 7, 1. 3. 5. *v. Münzer, PW. V 1792, 41; Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1358, 11.* *?* **2** *pater regis Deiotari*: INSCR. graec. III 544 Δηϊότ⟨αρον Δομ⟩νόριγος ⟨Γ⟩αλ⟨ατῶν βασι⟩λέα⟩. *v. Münzer, PW. V 1792, 64.*

Dumnotalus *v.* Dubnotalus.

Dumnotinus, Dumnotonus *v.* Dumnitonus.

Dumois *nom. mul.* CORP. VI 29037 -idi coniugi.

Dumvirānus *cogn. vir. a* duumvir*?. cf.* Dumvirialis. CORP. III 5111 (*in Norico*) *Metilii* Aelianus, -u⟨s⟩ *filii Metili Maximini viri egregii.*

Dumviriālis *nom. vir. a* duumvir (*v. l. 81*). *cf.* Dumviranus. NOT. episc. Num. 14 -is (Duumvirialis *cod. H*; *v. adn.*) *episcopus* Bamaccorensis.

Dun . osi⟨. . .⟩. CORP. XIII 270 (*in Aquitania*) ⟨?⟩li Dun⟨?⟩osi⟨. ?.⟩.

[Leumann]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Duna(. .) *v.* Dunati.

Dunaius *nom. vir. barb.* (*iber.?*). CORP. XIII 456 (*in Aquitania*) Belexeia -i f(ilia). 459 (*ibid.*) -o filio Toutaronia (*v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1372*).

Dunamis, -iola *v.* Dynamis, -iola.

dat. **Dunatī** *cogn. Martis orig. celt. cf.* dunum *et* Dunatius. CORP. XIII 2532 (*in prov. Lugud.*) deo Marti Segomoni -i. 2899 (*ibid.*) Marti Bolvinno et -(ti). *v. Ihm, PW. V 1793.*

Dunatius *nom. gent. orig. celt. cf.* Dunati. CORP. XII 1307 (*prope Vasionem, ut videtur*) C. -us Gratus praefectus pagi Iuni.

Dundaris *cogn. mul.* CORP. VI 15081 Maeciliae -idi *i. Tyndaridi.*

Dūnēnsis *v.* Dunum.

?**Dunevene** *nom. mul. barb.* CORP. III 9773 (*in Dalmatia*) D(is) M(anibus) D. V. Nevene Salvi(a)e ... Dieus Vrsus. *i. aut* Dunevene *aut* D(ieus) V(rsus). Nevene Salvi(a)e *eqs.*

Dunil(l)ius *nom. gent. v. W. Schulze, Eigennamen p. 441.* CORP. V 5098 (*in reg. XI*) M. Dunillius Homo. 5242 add. p. 1083 (*ad lacum Larium*) L. Dunili (Dunii *alii*) Valentin(. . .).

Dunis *v.* Duriis.

Dunisia *nom. deae orig. celt.* CORP. XIII 1646 (*in prov. Lugud.*) ⟨te⟩mpuli -ae. *v. Ihm, PW. V 1793.*

Dunius *nom. gent. cf.* Dunnius. **1** L. -us Severus *proconsul sub imp. Claudio*: INSCR. numm. Imhoof-Blumer, Kleinasiat. Münzen II p. 529 n. 9. 10 ἐπὶ Λ. -ου Σεουήρου ἀνϑ⟨υπάτ⟩ου. *v. Groag, PW. V 1793.* **2** CORP. XIII 5166 (*in Germania sup.*) M. Du⟨n⟩ium Paternum IIvir(um) col(oniae) Helvet(iae). *idem in tegulis*: Dun. Pater. *v.* CORP. XIII pars 4 p. 65 ad n. 5166 *et Keune, PW. Suppl. III 415.* **3** CORP. VI 188 (*bis*) L. -us Apella.

Dunnis *nom. vir. inc.* CORP. XIII 162 (*in Aquitania*) Geminus E. -is f. *an* Edunnis?

Dunnius *nom. gent. cf.* Dunius. CORP. XIII 2129 (*Luguduni*) -i Palladi quondam. *ibid.* -o Restituto fratre.

Dunno *nom. vir. celt. cf.* 1. Duno. CORP. V 5618 (*in agro Mediolaniensi*) Suricae -onis f(iliae).

Dunnonia *v.* Dumnoniī *p. 270, 63.*

1. Duno *nom. vir. cf.* Dunno. CORP. V 6935 (= I² 2151, *inter Durias duas*) C. Iuncus -onis f.

2. Duno *v.* Dunum *l. 56 sqq. et* Dimum *p. 152, 55.*

Dunocatus *nom. vir. celt.* INSCR. christ. Brit. 34 Triluni -i. *v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1374.*

Dunohorix *nom. vir. barb.* CORP. XIII 267 (*in Aquitania*) V(ivus *Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1374*) Bonnoris -igis f.

gen. **Dunohoxsis** *nom. vir. barb.* CORP. XIII 138 (*in Aquitania*) Annius -is f. *cf. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1374.*

Dūnomagius *nom. vir. celt.* CORP. XIII 17 (*in Aquitania*) -us Toutannorigis f.

Dūnomārus *cogn. vir. orig. celt.* CORP. V suppl. ital. 1196 (*Aquileiae*) P. Occius P. l. -us.

?**Dunsio** *nom. dei orig. celt.* CORP. XIII *6 (*in Aquitania, 'ficta videtur'*) -oni deo ontalian. *cf. adn. et Ihm, PW. V 1793.*

Dunter *nom. vir.* CORP. V 5171 (*Bergomi*) Samicio -i f.

Dūnum *nom. opp. orig. celt. cf.* Augustodunum, Noviodunum, Virodunum *sim. et v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1375 sqq.; Gröhler, Frz. Ortsn. I 95 sqq.; Keune, PW. Suppl. III 416 s.* Dunon. *opp. Galliae, hodie* Châteaudun: CONC. Aurel. a. 511 p. 10, 26 Aventinus episcopus de -o. CONC. Paris. a. 573 p. 147, 9 parochiam meam cui vocabulum est -o. GREG. TVR. Franc. 9, 20 p. 375, 11 cum castellis -o vel (*i.* '*et*') Vindocino (*hodie* Vendôme). *adi.* **Dūnēnsis.** -e castrum *i. q.* (castellum) Dunum: CONC. Paris. a. 573 p. 147, 29 in castro -i (p. 150, 8). GREG. TVR. Franc. 7, 17. 7, 29 p. 308, 18. CONC. Aurel. a. 511 p. 11, 30 ecclesiae -is (Paris. a. 573 p. 148, 7). VEN. FORT. vita Leob. 24, 76 -is pagi. *incolae* **Dūnēnsēs:** GREG. TVR. Franc. 4, 50 p. 185, 15. 7, 2 (*bis*). *v. Ihm, PW. V 1794, 17.*

Dunus *nom. vir. barb.* MARTYROL. Hier. 4 Id. Mart. in Alexandria ... -i. CORP. III 4949 (*Viruni Norici*) Belatullae -i f.

Duo (. . .) *quae hic desunt, v. sub* Duas (. . .) *et* Duos (. . .).

Duodea *mutatio Macedoniae. fort. abbreviatum ex* ad Duodecimum, *q. v. v. Oberhummer, PW. V 1794; Miller, Itineraria Rom. p. 522.* ITIN. Burdig. p. 605, 3 mutatio -a.

(ad) Duodecim portas, XII portae *locus in XI. regione urbis Romae. v. Hülsen, PW. V 1794.* OBSEQ. 70 ad Duodecim portas. PLIN. nat. 3, 66 singulas portas *Romae*, quae sunt hodie ... XXXVII, ita ut XII portae semel numerentur *eqs.* (*locus explicatu caret; v. Jordan, Topogr. II 88*). CVRIOS. urb. reg. XI p. 16, 2 XII portas. *item* REG. urb. p. 17, 3.

(mutatio **Ad**) **Duodecimum** (*sc. miliarium*) *nom. complurium mutationum.* **1** ITIN. Burdig. p. 609, 6 mutatio Ad -um, *mil. passuum XII a Lupiis Calabriae. v. Hülsen, PW. V 1796, 51.* **2** ITIN. Burdig. p. 559, 4 mutatio Ad -um, mil. XII *a Patavio. v. Hülsen, PW. V 1796, 48.* **3** ITIN. Burdig. p. 556, 6 mutatio Ad -um, mil. XII *a Segusione. v. Hülsen, PW. V 1796, 42.* **4** *in agro Batavorum*: TAB. Peut. 2, 3 Ad -um. *v. Ihm, PW. V 1796, 61; Miller, Itineraria Rom. p. 58.* **5** TAB. Peut. 3, 2 Ad -um, XII *milibus a Divoduro Mediomatricorum. v. Ihm, PW. V 1796, 64; Miller, Itineraria Rom. p. 66.* **6** ITIN. Burdig. p. 604, 2 mutatio Ad -um, mil. XII *a Philippis Macedoniae. fort. idem quod* **7** ITIN. Burdig. p. 606, 5 mutatio Ad -um, mil. XII *ab Edessa Macedoniae. v. Miller, Itineraria Rom. p. 521.* **8** *v.* Duodea. **9** NOT. dign. or. 35, 34 (*sub duce Osrhoenae*) ala prima salutaria, -o constituta. **10** *civitas Africae*: RAVENN. p. 145, 9 Ad -um. *v. Joh. Schmidt, PW. V 1796, 56.*

?**Duodiēnsis.** AMM. 29, 5, 49 (*in Mauretania*) a⟨d⟩ -e castellum. *legendum* Audiense. *v. Thes. II 1633, 78 s.* Auzia.

Duodsmarus *nom. vir.* CORP. IV 5300 -o. *videtur formatum sec. vocem q. e.* Ismaros, *v. adn. ad l.*

(ad) Duo flumina *civitas Numidiae.* RAVENN. p. 150, 11 Duo flumina. TAB. Peut. 3, 5 ad Duo flumina. *v. Wilmanns, Corp. VIII p. 275 sq.; Joh. Schmidt, PW. V 1797.*

Duonius *nom. vir.* MARTYROL. Hier. 3 Id. Mart. in Nicomedia ... -i.

? *dat.* **Dvorico** *nom. dei celt. inc.* CORP. XIII 1452 (*in agro Lemovicum*) sacer Peroco. ieuru -o. v(otum) s(olvit) l(ubens) m(erito). *mediam partem interpretantur aut 'fecit deo -o' aut melius 'fecit porticum'. v. Hirschfeld ad l. et Ihm, PW. V 1797, 11.*

ad Duōs pontēs *mansio Gallaeciae.* ITIN. Anton. Aug. p. 424, 2 (*DX stadia a Bracara Asturicam versus per loca maritima*). *v. Hübner, PW. V 1797, 33.*

Duφius *nom. vir. (serv.) inc. v.* Duppius.

Dupidius, -a *nom. gent. cf. W. Schulze, Eigennamen p. 246.* CORP. VI 1057 IV 45 (*a. 210*) D. Dupid(ius) Seneca *vigil.* 17075 M. -i Elaini. VIII (*in Numidia*) 4612 (*Dianae*) -o Pasinico liberto. 7100 (*Cirtae*) M. -us quinq(uennalis). 7335 P. -u⟨s⟩ Agatopu⟨s⟩. 7336 P. -us Saxa. 7337 Du⟨p⟩idia Fausta. 8047 (*Rusicade*) -a P. f. Anulla. 10149 -a P. fil. Sabina.

Dupilius, -a *nom. gent. v. W. Schulze, Eigennamen p. 246. 441.* CORP. XIV 2169 (*Ariciae*) Cn. -us Cn. f. Hor(atia) tr. mil. ... q(uaestor), aed(ilis), dictat(or) Ariciae; Cn. -us M. f. Hor. pater; M. -us Cn. f. Hor. frater; ... -a Cn. l. Hilara l.; Cn. -us Cn. l. Secund(us) l.; Cn. -us Cn. l. Epaphrod(itus) l.

Duplavenēnsēs *incolae loci ignoti Venetiae.* VEN. FORT. Mart. 4, 668 per Cenetam gradiens et amicos -es. *cf. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1378.*

?**Duple(nius)** *nom. gent.* CORP. XI 6705, 6 (*in vasculo, signaculo impr.*) Duple(ni?).

Dupliāna *nom. mul.* COD. Iust. 8, 46, 7 (*a. 294*) -ae *uxori militis.*

?**Duplius** *nom. gent.* CORP. XI 4870 (*Spoletii, periit*) ⟨. . .⟩ Duplio Prim(. ?.).

?**Dupo** *cogn. vir.* CORP. VI 12524 ⟨...⟩nius Asinius Duπo pater.

Duppius *nom. vir. (serv.). cum pro* pp *ubique* Φ *extet, quidam male legunt* Duφius *et conferunt* Doufus. *in vasculis* -us f(ecit). CORP. XII 5686, 326. XIII 10010, 829 (*in vasculis Gallicis, signaculo impr.*). VII 1336, 437ᵃ (*in patella*; ᵇ Durius f. ᶜ Durinx. ᵈ Dupi⟨. . .⟩ *traditur*). III 12014, 260. *v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1378.*

Dur⟨. ?.⟩ *nom. gent.* CORP. VI 17878 M. Dur⟨. . . . .⟩vio.

1. Dura *nom. oppidorum Asiae.* **1** *opp. Assyriae, gr.* τὰ Δοῦρα (POLYB.). AMM. 25, 6, 9 civitatem nomine -am. *v. Streck, PW. V 1846, 21.* **2** *opp. Mesopotamiae ad Euphratem situm, gr.* Δοῦρα (ZOSIM. 3, 14, 2). AMM. 23, 5, 8 (*a. 363*) ad -am desertum oppidum. 24, 1, 5 civitatem ... -am desertam, marginibus amnis impositam. RAVENN. p. 82, 7 -a Nicanoris. *v. Streck l. l. 1846, 52.* **3** *opp. Babyloniae vel potius campus Babylonis, hebr.* דּוּרָא. HIER. nom. hebr. p. 56, 6 -a loquens (*sed cf. l. 60 sqq.*). VVLG. Dan. 3, 1 Nabuchodonosor rex fecit statuam ... et statuit eam in campo -a provinciae Babyloniae (LXX Δεείρα. HIER. *in l.* p. 636 pro -a Theodotio Deira, Symmachus Durau, LXX περίβολον [?] transtulerunt, quod [περίβολον?] nos vivarium vel conclusum locum dicere possumus). HIER. in Dan. 1, 2 p. 623 terra Sennaar locus est Babylonis, in quo fuit campus -a. *v. Streck l. l. 1847, 20; Encycl. bibl. I 1142.*

2. Dura *nom. vir.* CORP. XIII 10010, 830ᵃ (*in vasculo Gallico, signaculo impr.*) -a(. ?.) f(ecit). ᵇ (*item*) -a.

Durachium *v.* Dyrrachium.

1. Duranius *fluvius Aquitaniae, qui in Garumnam exit, postea* Dornonia, *hodie* Dordogne. *v. Ihm, PW. V 1851.* Dŭrăn- AVSON. SIDON. AVSON. Mos. 464 concedes (*sc. Mosellae*) gelido, -i (*voc.*), de monte volutus amnis. SIDON. carm. 22, 103 -i (*voc.*) muscose. RAVENN. p. 299, 3 Dronona. RVRIC. epist. 2, 45 Doranoniae spolia. GREG. TVR. Franc. 7, 28 Dornoniam (*item* 7, 32 [Doron- *var. lect.*]).

2. Duranius *nom. gent. cf.* Duratenus, Durenius, Durnius, Duronius, Durmius *et W. Schulze, Eigennamen p. 355.* CORP. VI 1058 VII 19 (*a. 210*) Q. -us Felixs *vigil.*

Dūrateī *falsa interpretatione pro 'Mossynoeci'* AVIEN. orb. terr. 946 Macrones Phyliresque et pernix -um (*gen. plur.*) gens, *vertens Dionys. perieg. 766 sq.* Μάκρωνες Φίλυρές τε καὶ οἳ μόσσυνας ('*turres*') ἔχουσι δουρατέους. *v.* Mossynoeci.

Duratēnus *nom. gent. cf.* 2. Duranius. CORP. VI 975 V 32 (*a. 136*) reg(ione) XIIII *Romae* ... vico Statae Siccianae L. -us L. l. Hermippus *magister vici.*

[*Leumann*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Duratius *nom. vir. celt.* *cf.* Durat(us). *dux Pictonum:* Hirt. Gall. 8, 26, 1 -i. 8, 26, 2. 8, 27, 1. *v. Münzer, PW. V 1851 et Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1379.*

Durat(us) *nom. vir. (serv.) celt.* *cf.* Duratius. Corp. XIII 10010, 831 (*in vasc. Gall., signaculo impr.*) Durat. a vot(is).

Durazis *cogn. vir. barb.* Corp. III 12392 (*in Moesia inf.*) ⟨Ael(ium)⟩ Muranum ⟨m⟩il(item) . . . ⟨Ae⟩l(ius) -is fra⟨te⟩r *eqs.*

Durbedicus *deus barb. (iber.).* Corp. II 5563 (*in conventu Bracaraugustano*) deo -o. *v. Ihm, PW. V 1852.*

Durbis *fluv. Britanniae.* Ravenn. p. 438, 18.

Durcadena *insula in sinu Persico.* Ravenn. p. 389, 17.

Durcatius *nom. gent.* Corp. III 512 (*Patris Achaiae*) L. -i Erotis.

Durcinate *civitas Britanniae.* Ravenn. p. 429, 15 (*cf. adn.*).

Durda *v.* Cludrus *Onom. II p. 505, 63.*

Durdanus *i. q.* 2. Dardanus *opp. Troadis.* Chron. Alex. chron. I p. 119, 252 mura -i . . . aedificata, in quo regnavit Darius et post istum Laomedus et Sarpidus *eqs.*

Durdēnius *nom. gent.* *cf.* Durdenus, Durdius *et W. Schulze, Eigennamen p. 160.* Corp. VI 17076 -us Chryseros. 17077 P. -us P. l. Primus. XIV 678 (*Ostiae*) P. -us Apollonius.

Durdēnus, -a *nom. gent.* *cf.* Durdenius. Corp. VI 1818 -ae P. l. Cytheridi. 9952 P. -us Eros.

Durdius *nom. gent.* *cf.* Durdenius. Corp. VI 17078 P. Durd⟨iu⟩s Eutyches . . . D⟨ur⟩dio Apollonio.

Durēnius, -a *nom. gent.* *cf.* Durnius, Duronius, Durmius *et* Duranius; *W. Schulze, Eigennamen p. 160.* Corp. V 2043 (*Belluni*) C. -o Secundo d(omo) Opiter(gio). 2055 (*ibid.*) -ae L. f. Secundae.

Durēnsis *adi. nom. opp. ign. Africae.* Not. episc. Byzac. 61 Quodvultdeus -is presbyter. *cf.* Druensis *et Dessau, PW. V 1852.*

Duretie *statio Galliae Lugudunensis.* Tab. Peut. 2, 2. *v. Ihm, PW. V 1852; Miller, Itineraria Rom. p. 116.*

Duri *v.* Ocelo Duri *et* 1. Durius *p. 274, 4.*

Duria *nom. fluviorum.* *huc* Gloss. V 487, 56 Turia nomen fluminum. **1** *duae* Dūriae (-ō- *l. 41*) *fluvii qui ingrediuntur ab Alpibus in Padum, h.* Dora Riparia *et* Dora Baltea, *gr.* ὁ Δουρίας (Strabo 4, 6, 5), Δορίας (Ptol. 3, 1, 20). Liv. 5, 34, 8 (*per coni.*) per Taurinos, saltusque -ae Alpes transcenderunt (Taurinos saltus ⟨vallem⟩que -ae *Madvig;* saltusque iuriae Alpes *H*, saltusque Iuliae alte alpis *vel* saltusque Iuliae alpis *cett.*). Plin. nat. 3, 118 -as duas. Ravenn. p. 288, 11 -a (*'Riparia'*). p. 288, 15 -a Bautica (*'Dora Baltea'*). Ennod. carm. 1, 3, 39 Dōria. *v. Hülsen, PW. V 1852, 36. 42 et Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1379.* **2** *fluvius qui a septentrione in Danuvium exit, hodie fort.* Gran. Plin. nat. 4, 81 a Maro (*'March'*), sive -a est, a Suebis regnoque Vanniano dirimens eos (*Dacos*), aversa (*sc. Danubii*) Basternaei tenent aliique inde Germani. *v. Tomaschek, PW. V 1852.* **3** *i. q.* Durius, *v. p. 274, 2.*

Duriae *v.* Duriis.

Duriāna *civitas Macedoniae.* Ravenn. p. 195, 13.

abl. **Duriarnō** *civitas vel castellum Britanniae.* Ravenn. p. 424, 17. *cf.* Durno[no]varia.

Duriēnsis *errore codd.* Cic. Balb. 5 *pro* Turiensis (*sic Is. Vossius, coll. Plut. Sert. 19* περὶ Τουρίαν), *q. v.* *cf. etiam p. 274, 2.*

abl. **Duriīs** *mansio in Gallia Transpadana, hodie, ut videtur,* Dorno. Itin. Burdig. p. 557, 7 mutatio -is (*H;* Dunis *V*). *v. Ihm, PW. V 1793, 40 s.* Dunis; *Hülsen, PW. V 1853 s.* Duriae.

Durinē *urbs regia Asiae situs incerti.* Plin. nat. 6, 138 Charax, oppidum Persici sinus intimum . . . conditum est primum ab Alexandro Magno, colonis ex urbe regia -e (durme, turine *var. lect.*) quae tum interiit deductis. *v. Weissbach, PW. V 1853; Andreas, PW. I 1391, 18—1392, 18.*

? **Durin⟨i⟩us** *nom. gent.* *cf. W. Schulze, Eigennamen p. 160 adn. 5.* Corp. XIII 6484 (*in Germania sup., periit*) -⟨i⟩us Vrsus.

Durinus *v.* Durin⟨i⟩us. **Durinx** *v.* Duppius *p. 272, 47.*

Durio *nom. (cogn.) vir. barb. (celt. vel germ.).* Corp. XIII 3493 (*in Ambianis, 'litteris . . . III saec. ex.'*) Val(erius) -o circit(or) n(umeri) catafr(actariorum). 10006, 30 (*in pelvi, signaculo impr.*) -o. VII 332 -o et Ramio et Trupo et Lurio Germani. *v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1380; Schönfeld, Wb. d. altgerm. Pers.- u. Völkern. p. 73.*

1. Dūris, -idis *nom. vir. gr.*, Δοῦρις. *auctor Graecus, scripsit historiam saec. IV a. Chr.* *v. Schwartz, PW. V 1853, 36.* Cic. Att. 6, 1, 18 -is Samius. Plin. nat. 1, 7. 8. 12. 13. [33]. 34. 36 ind. auctor. -ide. nat. 7, 30 -is (viros, iuris *codd.*). 8, 143 -is. 34, 61. 37, 61.

2. Duris *v.* Durius *p. 274, 5.*

Durises *cogn. vir. barb.* Corp. XIII 8311 (*Coloniae Agrippinensium, saec. I ex. sec. Lehner, Steindenkmäler d. Prov.-Mus. Bonn n. 656*) M. Aemilius -es eq(ues) al(ae) Sulp(iciae) tur(mae) Nepotis.

? **Durisseb** *nom. vir. barb.* Inscr. Berl. philol. Woch. 37 (1917) p. 1638 n. 6 (*in Moesia inf., aet. Hadriani*) -b.

1. Durius *fluv. Hispaniae, gr.* ὁ Δούριος (Strabo), Δόριος, Δώριος (Ptol. *al.*), *hodie* Duero. Isid. orig. 13, 21, 33 -us a Graecis quasi Doricus (*cf. Strabo 3, 3, 6*). Dūrĭ- Sil. Dūria Clavd. (*p. 274, 2*). *dat.* -i *p. 274, 5.* Mela 3, 8. 10. Plin. nat. 4, 112 -us amnis e maximis Hispaniae *eqs.* 4, 113. 115 Sil. 1, 234. Ivl. Hon. cosmogr. A 20 fluvius -us nascitur in campis Hispaniae, egerit in Oceanum occidentalem (rec. B *fusius; sed sim.* Gloss. V 191, 36). Clavd. carm. min. 30, 72 formosus -a ripis (Turia *Stöcker, q. v.; cf.* Duriensis). Oros. hist. 5, 7, 10 flumine -o. Hyd. chron. II p. 30, 190 flumini -o. Itin. Anton. Aug. p. 434, 6 Ocelo -i (p. 439, 10. *cf.* Ocelo Duri). *pro deo:* Corp. II 2370 (*in conv. Bracaraug.*) -i (*dat.; si modo fluvius est, cf. adn.*) C. Iulius Pylades. *cf. Hübner, PW. V 1859; Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1380.*

2. Durius *nom. vir. a nomine fluvii tractum.* Dūrĭ-. Sil. 1, 438. 5, 323. *alius* 16, 366. 379. 401. 406. 423. *v. etiam p. 272, 47.*

3. Durius *nom. gent.* *cf.* Durrius, Turius *et W. Schulze, Eigennamen p. 160.* Corp. XIII 6456 (*in Germ. sup.; lect. dub.*) L. -⟨i⟩ A. f. Peregrini vet(erani). VIII 2689 (*Lambaesi*) -us Plotinus (3971).

4. Durius equus *v.* durius *appell.*

Durmi⟨āna?⟩ *cogn. mul.* *cf.* Durmius. Corp. VIII 1049 (*Carthagine*) Iulia Durmi⟨a(na)?⟩.

Durmius, -a *nom. gent.* *cf.* Dyrmius?, Durmi⟨ana⟩; Durnius, Duranius *et W. Schulze, Eigennamen p. 160. 355.* *notatur* Dur. *l. 33.* D. *l. 21. 32.* **1** M. -us *triumvir monetalis a. 20 a. Chr., ut videtur. v. Groag, PW. V 1860.* Inscr. numm. Cohen I² p. 122 n. 426—433 (*Aug., a. 19*) M. -us IIIvir. Inscr. numm. Grueber, Catal. mus. brit. I 69 M. D. II 71—75 Inscr. numm. Babelon I 467—472. II 72. 73. **2** C. Vmmidius -us Quadratus † *a. 60 p. Chr.* *honores v. s.* Vmmidius *et PIR. III 468, 600.* Corp. X 5182 (*Casini*) C. Vmmidio C. f. Ter(etina) -o Quadrato cos. (*suff. ann. inc.*) *eqs.* II 172 (*in Lusitania, a. 37*) C. Vmmidio -o Quadrato. **3** *alii:* Corp. VI 17079 M. -us M. l. Philodespotus. 38296 M. -u⟨s⟩. *ibid.* -i⟨a?⟩. XIV 2182 (= I² 1432, *Ariciae*) -a P. l. Philumina. 2627 (*Tusculi*) M. -us (*cf. adn. et Groag, PW. V 1860, 55*). X 6582 (*Velitris*) M. -us ⟨. . .⟩. XI 3047 (*Polimartii*) M. -us M. l. Crestu⟨s⟩. 3485 (*Tarquiniis*) M. -i P. f. Arn(iensi). II 2414 (*Bracarae, non recogn.*) ⟨Du⟩rmia ⟨P⟩usinna. VIII 7050 (*Cirtae*) ⟨. D⟩urmius Felix primi⟨pi⟩laris. 16548 (*Thevestε*) P. -us Firmus mil(es). *ibid. pater eius* P. D. F. vet. Inscr. Rostowzew, tess. plumb. 1210 Dur(mius) Suc(cessus) *vel sim.*

Durnacus *nom. vir. celt.* Corp. XIII 726 (*Burdigalae*) -us. 3253 (*in patera*) Iullus -i. VIII 22637, 33 (*in amphoris*) -(us). *praeterea in nummis Gallicis, v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1382.*

Durnium *opp. Illyrici.* Liv. 44, 30, 9 -um oppidum (Burnum *Sigon. coll. Ptol. 2, 17, 10, Plin. nat. 3, 139*).

Durnius *nom. gent.* *cf.* Duranius, Durmius, Durvius *et W. Schulze, Eigennamen p. 160. 191. 355.* Corp. VI 32526ᵃ I 27 M. -us M. f. Pal(atina) ⟨. . .⟩entinus *domo* Sutr(io) *miles.*

abl. **Durnomagō** *nom. celt. opp. ad Rhenum siti, hodie* Dormagen. *v. Ihm, PW. V 1860; Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1383; Ruggiero, Diz. epigr. II 2077.* Itin. Anton. Aug. p. 254, 5 -o leugas VII *a Colonia Agrippina Novaesium versus.*

Durno[no]varia *opp. orae meridionalis Britanniae, hodie, ut videtur,* Dorchester. Itin. Anton. Aug. p. 483, 6 = 486, 15 Durno[no]varia. *v. Hübner, PW. V 1861 s.* Durnovaria. *sec. Miller, Itineraria Rom. p. 8 idem quod* Duriarno, *q. v.*

Duro. Tab. Peut. 2, 4/5 *v. s.* Autessiodurum *Thes. II 1597, 61.*

Duroavernum, Durovernum *sim. opp. Britanniae, gr.* Δαρούερνον (Ptol. 2, 3, 12). *v. Hübner, PW. V 1865 s.* Durovernum; *Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1242 s.* Daruernon. *cf.* Duro- *in* Durobrivae, Durocassis, Durocobrivis, Durocornovio, Durocortorum *et Keune, PW. Suppl. III 416 s.* Duros. Itin. Anton. Aug. p. 472, 5 Duroverno (duroruerno *var. lect.*). p. 473, 4 Duroverno (durarveno *var. lect.*). p. 473, 9 (durarven(n)o *codd.*). Ravenn. p. 428, 4 Duroaverno Cantiacorum. Tab. Peut. 2, 1 Duroaverus. Conc. Paris. a. 614 p. 192, 36 Peter abba de Doroverno.

Durobrabis *v. l. 65.* **Durobrisin** *v. l. 67.*

Durobrivae *nom. opp. celt.* *cf.* Durocobrivis. *v. Hübner, PW. V 1861; Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1384.* **1** *opp. Cantiorum Britanniae, hodie* Rochester: Itin. Anton. Aug. p. 472, 3 -is (durobrovis, duroprovis *sim. codd.*). p. 473, 3 -is (durobrius *var. lect.*). p. 473, 8 (*item*). Ravenn. p. 428, 6 Durobrabis. *huc fort.* Tab. Peut. 2, 1 (*in sinistro margine tabulae*) Roribis. **2** *opp. Catuvellaunorum:* Itin. Anton. Aug. p. 475, 1 -as. Ravenn. p. 429, 17 Durobrisin.

Durocas(s)īs (*abl.*) *opp. Galliae Lugudunensis, hodie* Dreux. Itin. Anton. Aug. p. 384, 5 -asis. p. 385, 1 -asis (-assis *pauci codd.*). p. 385, 5 -asis (-assis, dorocasis *var. lect.*). Tab. Peut. 2, 3 -assio. *v. Ihm, PW. V 1861; Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1384; Gröhler, Frz. Ortsn. I 85 (male).*

acc. pl. **Durocatelaunōs** *nom. opp. Galliae, hodie* Châlons-sur-Marne. *abbreviatum vid. ex* Duro-catuvellaunōs; *cf.* Catuvellauni *Onom. II p. 279, 12.* *opp. idem est ac* Catalauni, *v. Onom. II p. 254 s. v.; Ihm, PW. III 1783, 54; Gröhler, Frz. Ortsn. I 88; Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1384.* Itin. Anton. Aug. p. 361, 5 -os (-catal- *var. lect.* *fort.* [Duro] Catelaunos; *seq. enim* Durocortoro).

abl. **Durocobrivīs** *statio Britanniae.* *cf.* Durobrivae, Duroavernum. *v. Hübner, PW. V 1861; Miller, Itineraria Rom. p. 21; Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1384.* Itin. Anton. Aug p. 471, 2. 476, 9 (-brius *codd.*). 479, 7.

abl. **Durocornoviō** *statio Britanniae.* *v. Hübner, PW. V 1861. cf.* Duroavernum *et Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1384.* Itin. Anton. Aug. p. 485, 5 -o. Ravenn. p. 424, 9 Purocoronavis (*cf. adn.*).

[Lumann]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Dūrocortorum (-thorō, -terum, -dorum *sim.*; Dure-, Dōro- [-ō- *l. 10*]) *opp. Remorum, hodie* Reims. *gr.* Δουροκόρτορον, -κόττορον, Δουρικόρτορα, Δοροκόττορος. *v. Ihm, PW. V 1861. cf.* Duroavernum *et Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1385. nomin. exiens in* -o *l. 11.* Durocortorum Remorum: CAES. Gall. 6, 44, 1 -orum (-erum *codd.* β) Rem. ITIN. Anton. Aug. p. 380, 7 -toro (-doro *var. lect.*) Rem. CORP. III 4466 (*Carnunti, latet*) T. Flavius Cre[n]sce(n)s equ(es) al(a)e Tam(pianae) vex(illationis) Brit(annicae) ... dom(o) Durocor(toro) Rem(orum). *absol.* Durocortoro: FRONTO carm. frg. Consent. gramm. V 349, 15 (*senarius*) et illae vestrae Athenae Dorocorthoro. CONSENT. *ad l.* apparet nominativo casu posuisse Dorocorthoro; ... *utique* nominativus erit Dorocorthoro. FRG. Vat. 315 (*a. 291*) Dorocortoro. IVL. HON. cosmogr. B 19 (Duro corduro *S*, Dorocordoro *C*). COSMOGR. 1, 19, 69 Dorocordoros. ITIN. Anton Aug. p. 356, 3 Durocortoro (-ero *D*; -doro *FG*; *minima non curo*). p. 362, 1 -o. p. 363, 4 -o (Doro- *var. lect.*). p. 364, 7 -o. p. 365, 7 -o. p. 379, 1 -o. p. 381, 6 -o (-doro *var. lect.*). TAB. Peut. 2, 5 -o. NOT. Gall. 6, 1 chron. I p. 590 *ad* metropolis civitas Remorum *addit unus codex 99* -dorum. NOT. Tir. 86, 92 Durecortarum. CORP. XIII 9158 (*in miliario Tungricano, aet. Sept. Sev.*) Durocorter.

Duroico Regum *statio prope Sammarobrivam.* TAB. Peut. 2, 3. *v. Ihm, PW. V 1862; Miller, Itineraria Rom. p. 68.*

Durolavi *fluv. Britanniae.* RAVENN. p. 438, 15. *cf.* Duroliponte.

abl. **Dūrolevō** *opp. Britanniae.* ITIN. Anton. Aug. p. 472, 4 TAB. Peut. 2, 1. *v. Hübner, PW. V 1862; Miller, Itineraria Rom. p. 16.*

abl **Duroliponte** *opp. Britanniae inter Londinium et Lindum.* ITIN. Anton. Aug. p. 474, 8 -e. *an i. q.* Durol⟨av⟩i ponte? *cf.* Durolavi. *aliter Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1386.*

abl. **Durolitō** *opp. Britanniae* XV *mpm. a Londinio Camulodunum versus.* ITIN. Anton. Aug. p. 480, 7. *v. Hübner, PW. V 1862; Miller, Itineraria Rom. p. 19.*

Duromendoro *v.* Duronum *l. 62.*

1. Duronia *opp. Samnii alias ign.* LIV. 10, 39, 4 (*a. 293*) Papirius *Cursor* ... -am urbem expugnavit. *v. Hülsen, PW. V 1862; Nissen, Ital. Landesk. II 679 adn. 5; W. Schulze, Eigennamen p. 560.*

2. Dūrōnia *v.* Duronius.

Dūrōnius, -a *nom. gent. orig. pleb.* (*v. l. 44*). *cf.* Durnius, Durenius *et W. Schulze, Eigennamen p. 160. 355. apices v. l. 51.*
1 Duronia *quae a. 186 filium suum P. Aebutium Bacchis initiari volebat*: LIV. 39, 9, 2 (*a. 186*) -ae matris. *v. Münzer, PW. V 1863, 3.*
2 L. -us *praetor a. 181. v. Münzer, PW. V 1862, 48.* LIV. 40, 18, 2 L. -us. 40, 18, 3 praetoribus ... L. -o Apulia *provincia evenit.* 40, 19, 9 L. -o praetori ... adiecta de Bacchanalibus quaestio est. 40, 42, 1. 4 -us. 3 M. -us *trib. plebis, a. 97 senatu motus. v. Münzer, PW. V 1862, 59.* CIC. de orat. 2, 274 *Antonium* censorem a M. -o de ambitu postulatum *esse.* VAL. MAX. 2, 9, 5 -us (*bis*). 4 C. -us *amicissimus Milonis.* CIC. Att. 5, 8, 2 (*a. 51*) C. -i. 5, 8, 3 -o. 5 *in titulis*: CORP. VI 764 (*latet*) C. -us Saturnínus. 17080 (*periit*) -a⟨e⟩ Bictorie. 35135 -us ⟨...⟩. XV 4232 (*in amphora, a. 149 p. Chr.*) -ae Attianae (*vel* Actianae). XIV 2188 (*Ariciae*) Q. -us Q. l. Pamphilus. *ibid.* -a Q. f. Saturnina. X 2863 (*Puteolis*) Dúróniaé Callityche. V 8116, 18 (= XV 8188, *in signaculo*) M. -i Agathopi. 8377 (*Aquileiae*) Q. -us Ti. ⟨...⟩. XII 2018 (*Viennae*) -a Ianuaria. 2347 (*in Gallia Narbon.*) -ae Ge⟨...⟩. 5691, 4 (*sign. ocul. in vase fictili; 'vide ne ficta sit'*; = XIII 10021, 230) C. -(ii) Cleti. XIII 3092 (*in Andecavis*) -ae Gemininae -us Pilagus filiae. 10021, 221 (*sign. ocul.*) M. -⟨ius⟩. III 5701 (*in Norico*) C. -us Martialis ... C. -o Vrsino f(ilio). VIII 365 (*Ammaedarae*) -us Neptunalis. *ibid.* -us Successor. 2551 (*in castris Lambaesit, a. 198*) L. -us Felix *miles.* 2569, 30 (*ibid.*) Q. -us Primus (*domo*) Kar(thagine). 2586, 35 (*Lambaesi*) L. -us Primus (*domo*) Vaga. 3589 (*ibid.*) -a Fortunata.

Duronum *opp. Belgicae.* ITIN. Anton. Aug. p. 381, 1 -um (duromendoro *FG*). TAB. Peut. 2, 4 -um. *v. Ihm, PW. V 1863; Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1386.*

Durostorum, -erō (*abl.*), -olon, Dorostorum, -us, -olum *nom. barb.* (*thrac. vel celt.?*) *opp. Moesiae inf., gr.* Δουρόστορον, Δωρό- (*p. 267, 63*), Δορόστολον, -ος. *v. Patsch, PW. V 1863; Domaszewski, Corp. III p. 1349; Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1386.* Durostorum: NOT. dign. or. 40, 26 milites quarti Constantiani, -o. 40, 33 praefectus legionis undecimae Claudiae (*cf. l. 74*) -o. CORP. III 7479 (*Durostori*) vil(icus) stat(ionis) Duros⟨tori⟩. 12456 (*ibid.*) Duros(tor..) Aurel⟨ian..⟩. VI 32533 b 13 ⟨Ma⟩rtinus Durost(oro). 14 ⟨Va⟩lens -(o). 19 ⟨Va⟩lens -(o) *milites.* Dorostor-: ITIN. Anton. Aug. p. 223, 4 -o (-doro *BFOQ*) leg(io) XI Cl(audia) (*cf. l. 70*). AMM. 27, 4, 12 -us (*vel* Dorest-). HIER. chron. a. Abr. 2379 -i (-sth- *F*). COD. Theod. 10, 1, 11 subscr. (*a. 367*) -i. MARTYROL. Hier. 8 Kal. Iun. -i (*per errorem pro nom. vir.*). 6 Id. Iun. in -o civitate (Bern. Ept.; -ero Wiss.). 17 Kal. Iul. in -o. 15 Kal. Aug. in -o (*om.* Ept.). Dorostol-: COD. Iust. 8, 41 (42), 6 subscr. (*a. 294*) -o. 9, 22, 20 subscr. (*a. 294*) -i. 5, 73, 4 subscr. (*a. 303*) -o. COD. Theod. 12, 6, 14 subscr. (*a. 367*) -i. MARTYROL. Hier. 7 Kal. Ian. -i (*per errorem pro nom. vir.; v. Achelis, Martyrol. p. 151 adn. 5. p. 193*). CONC. Ephes. a. 431 Mansi 5, 767^{A} Iacobus episcopus -i Moesiae (*alius episcopus p. 267, 63*). CASSIOD. hist. 6, 16 in -o. *aliae formae*: RAVENN. p. 186, 17 Durostolon. TAB. Peut. 8, 2/3 Durostero. CONC. Calch. a. 451 Mansi 7, 546^{D} Monophilus episcopus civitatis Dorostrii. IORD. Get. 176 in Dorostona civitate (-torena, -tena, -tana *var. lect.*).

abl **Durotincō,** -ngō *civitas Galliae Narbonensis.* TAB. Peut. 3, 2 -nco. RAVENN. p. 241, 1 -ngo. *v. Ihm, PW. V 1864; Miller, Itineraria Rom. p. 101 sq.; Gröhler, Frz. Ortsn. I 320.*

Durotix *nom. figuli orig. celt.* CORP. XIII 10010, 822 (*in vasc. Gallicis, sign. impr.*). *cf. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1386.*

Durotrigēs *pop. Britanniae, gr.* Δουρότριγες (PTOL.). *v. Hübner, PW. V 1865 et Corp. VII p. 13; Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1387.* INSCR. Ephem. epigr. VII (*ad* Corp. VII) 1052 ⟨...⟩ c(ivis) Dur(o)tr⟨i⟩c⟨is ...⟩indinesis (⟨Lu⟩ndine(n)sis?).

Durotus *nom. vir. celt.* CORP. XIII 11664 (*in Germ. sup.*) -i.

Durovernum *v.* Duroavernum.

abl. **Durovigutō** *civitas Britanniae.* RAVENN. p. 429, 16. *v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1387.*

?**Durpacisa** *nom. vir. barb.* CORP. III 8266 (*in Moesia inf.*) cum D · urpacisa filio.

Durra *nom. vir. barb.* CORP. XIII 10027, 113 (*in fibula*) -a. 10028, 2 (*in falce*) -a f(ecit).

Durrac- *v.* Dyrrach-.

D..rrius *nom. gent. cf.* Durius *et W. Schulze, Eigenn. p. 160.* CORP. III 3892 (*in Pannonia sup.*) -us Avitus.

Dursubius *nom. gent.* CORP. XI 5974 (*in reg. VI*) C. -o (mul.) l. Malchíoní. *in eodem titulo* Duruvius, *q. v*

Durtiho *errore legitur* TAB. Peut. 8, 4 *pro* Burtizo. *v.* Burtudizum.

Durucu *nom. figuli. v. Hähnle, PW. Suppl. III 416.* CORP. XIII 10010, 833 (*in vasc. Gall.*) -u (Durviu *trad.*). 10010, 834 -ū a vot(is).

Durvis *nom. gent. osc., cf.* Durvius. CORP. X 6326 (*Tarracinae, latet; lect. inc.*) Q. -is Q. f. pup(licus) scr(iba).

Durvius, -a *nom. gent.; cf.* Durvis, Durnius *et W. Schulze, Eigennamen p. 191.* CORP. IX 5188 (*Asculi Piceni*) T. -us (mul.) l. Am⟨...⟩. *ibid.* T. -i T. l. Th⟨...⟩. VIII 16402 (*in prov. procos.*) -a Q. f. Salsula. 16423 (*ibid.*) L. -us Feli⟨x⟩. 27450 (*ibid.*) -a Satura Au⟨r⟩e⟨l⟩iana. *ibid.* P. -us P. f. Rogatianus Iulianus. *cf. etiam l. 28.*

Dūrus *cogn. vir. cf.* durus. CAES. Gall. 5, 15, 5 Q. Laberius (Labienus *codd.* β) -us tribunus militum. CORP. XIII 10026, 50 (*in vase argenteo sub pede scariph., lect. dub.*) Titi(i) -i.

Duruvius *nom. gent.* CORP. XI 5974 M. -o P. f. (*an* Dur⟨s⟩uvio? *cf.* Dursubius).

Durze *nom. (pro gent.) vir. barb.* CORP. VI 228 I 10 (*a. 205*) -e Mucatra *miles.*

?**Dusae pros Olympon** *opp. Bithyniae.* TAB. Peut. 9, 3 Dusepro Solympum. *v. Ruge, PW. V 1865, 37; Miller, Itineraria Rom. p. 667. cf.* Druso pros Ipeo.

Dusares *deus Arabum (Nabataeorum), gr.* Δουσάρης. *v. Cumont, PW. V 1865; Lenormant ap. Daremberg-Saglio II 1, 415. apud Latinos tantummodo*: TERT. apol. 24, 7 Arabiae (*dat.*) -es *deus est.* nat. 2, 8 p. 108, 18 -em Arabum *deum.* CORP. X 1556 (*Puteolis*) -i sacrum (*ter*). *cf. adn.* *adi.* **Dusarius,** Δουσάριος. actia -a, ἄκτια -α *saec. III med. ludi Bostrenses in honorem Dusaris*: INSCR. numm. Cohen I^{2} p. 132 n. 374 (*Philipp., Bostrae*). p. 177 n. 140. 141 (*Phil. iun.*). p. 204 n. 180 (*Dec.*). p. 223 n. 3. 4 (*Her. et Hostilian.*). *v. Cumont, PW. V 1867; Lenormant l. l. p. 416.* ?Dusarius *nom vir. v.* Disarius. *de adi.* Dusaritis *v. l. 56.*

Dusarītis *adi. loci ignoti Arabiae. dubitatur, utrum derivatum sit a* Dusares (HESYCH.) *an cohaereat cum* Δωσαρηνοί. PLIN. nat. 12, 69 *murrarum* genera complura: Trogodytica ..., Minaea ..., Dianitis ..., collaticia ..., Sambracena ..., -is (dusyr-, dusir- *codd., v. adn.*). *v. Tkač, PW. V 1596, 46.*

Duse *nom. inc.* CORP. VI 25112 -e.

Dusēnsis *adi. loci ign. Africae. cf.* Dusitanus. CONC. Carth. a. 411 Mansi 4, 147^{C} Bebianus episcopus -is *Donatista.*

Dusepro *v.* Dusae pros Olympon.

Dusia (*nom. gent. pro?*) *cogn. mul.* CORP. III 14214^{25} (*in Moesia inf.*) Claudia -a.

Dusiī *daemones Gallorum. v. Ihm, PW. V 1867; Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1387.* AVG. civ. 15, 23 p. 108, 18 D. Silvanos et Panes, quos vulgo incubos vocant, improbos saepe extitisse mulieribus et earum appetisse ac peregisse concubitum; et quosdam daemones, quos -os Galli nuncupant, assidue hanc immunditiam et temptare et perficere. *inde* ISID. orig. 8, 11, 103.

[**Dusinius** *falso* PLIN. epist. 4, 17 tit. *pro* Clusinius, *q. v.*]

Dusitānus *adi. loci ign. Africae. cf.* Dusensis. CONC. Carth. a. 411 Mansi 4, 144^{C} Paschasius episcopus -us *Donatista.*

Dusmius, -a *nom. gent.* CORP. IX 3018 (*Teate Marrucinorum*) -a M. f. Numisilla. INSCR. Ephem. epigr. VIII p. 29 n. 125, 9 (*ibid.*) M. -us Hermeros. p. 31 n. 128 -a Nothis. p. 205 n. 820 -a L. l. Antusa.

Duspala *nom. mul. barb.* CORP. XIII 5513 (*in Germania sup.*) -a Ce(n)sorini (*uxor vel sim.*).

Dussius, -a *nom. gent. v. W. Schulze, Eigenamen p. 423.* CORP. VI 229 Sex. -us Rufinus (centurio). XI 6452 (*Pisauri*) -a Lais.

Dussōna *cogn. mul.* INSCR. Jahreshefte d. österr. arch. Instituts 7 (1904) Beibl. p. 9 (*in Dalmatia*) Aur(elia) -a.

[*Leumann*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Dustrus *v.* Dystrus.

?**Dusus** *nom. vir. inc.* MARTYROL. Hier. 9 Kal. Ian. (Ept.) ⟨in⟩ Antiochia Syriae . . . -i (Drusi Wiss.; *deest* Bern.).

Duta *cogn. mul.* CORP. IX 349 (*Canusii*) Flavia -a. *v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1388.*

Dutaius *nom. vir. iber.* CORP. II 453 (*in Lusitania*) -us Arantoni f. (*v. adn.*)

Dutarius *nom. sing.* CORP. VIII 7338 (*Cirtae*).

Duteria *nom. mul. (nom. gent.) celt.* CORP XIII 3321 (*Remis*) Eloppo (*nomin. nom. mul.*) Togeneti co(n)iu(nc)s; -a par(ens) (*vix*: co(n)iu(nc)s -a par(avit)).

[**Duthoth** *errore scribae pro* Iluthoth ITALA Ios. 15, 34 (Lugd.); LXX *Ἰλουθώθ opp. Iudaeorum.* VVLG. (*et hebr.*) Taphoa.]

Dutia *nom. (cogn.) mul. iber.* *v. Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1388.* CORP. II 341 (*in Lusitania, latet*) -a Aviti f. 352 (*item*) -ae Tancini f. 447 (*item*) -ae Puci f. 5252 (*ibid.*) ⟨D⟩utia Cili mater. *cogn.*: 2371 (*in conv. Bracaraug.; latet*) Cassia Mi. (*i.* M. f.) -a.

Dutt(i)us *nom vir. barb.* CORP. XIII 6544 (*in Germania sup., a. 169*) Maximinus -i *sc. filius.*

Duviadius *v.* Dwiadius *l. 42.*

Duvius, -a *nom. gent. cf.* Doius, Dovius *et W. Schulze, Eigennamen p. 90 adn. 3; Holder, Altcelt. Sprachsch. I 1388* L. -us Avitus *cos. suff. a. 56 p. Chr.* (*v. Wotawa, PW. V 1868*): PLIN. nat 34, 47 provinciae *Aquitaniae* Dubio (*sic*) Avito praesidente. CORP X 826 (*Pompeis*) ⟨L. D⟩uvió P. Clodió cos. (*item* TAB cer. Pomp. [Corp. IV suppl.] 22, 13. 25, 14. 26, 14. 27, 14. 32, 12 [*scriptura prior*]). TAB. cer. Pomp. (Corp. IV suppl.) 24, 2 L. -o Avito P. Clodio (Thrasea) cos. (24, 19 *suppl.* 25, 24). CORP XII 1378 add. p. 825 (*Vasione, cf. l. 31*) ⟨L. Du⟩vii Avi⟨t⟩i co⟨nsulis⟩. TAC. ann. 13, 54 Dubius (*sic*) Avitus (13, 56 *tantummodo* Avitus). *alii*: CORP. VI 17081 -ae Patriciae . . . -a Meroe mater. XII 1408 (*Vasione, ut supra l. 28*) ⟨L.⟩ -i Laurentis (*cf. adn.*). VIII 24171 (*in prov. procos.*) M. Duvíus Fabia⟨nus⟩ (M. Annius *alius legit*).

Duumviriālis *v.* Dumvirialis.

Dux *nom. Christi a* dux. ORIENT. carm. app. 2, 2.

?**Duxe.** CORP. XII 3549 (*Nemausi, latet*) Cyria -e; *fort.* ⟨. . .⟩cyria ⟨. . .⟩duxe⟨. . .⟩.

Dux(s)ius, -a *nom. gent.* CORP. VI 17082 T. -sio Sagari· -sia Tallusa libe(r)ta. 35136 T. -xio Ladae patrono.

?**Duzatus** *nom. vir.* CORP. VIII 17979 (*in Numidia*) -us (*adn.* D⟨on⟩atus?).

Dwiadius *nom. vir.* CORP. XIII †3512 (*in Ambianis*) -us.

Dyardenes *v.* Diardines.

[**Dyco** *cogn. vir. in titulo spurio.* CORP. III *158 -ni Sextenio.]

Dydamius *v.* Dynamius. **Dydim-** *v.* Didym- *p. 148, 17.*

?**Dydix** *nom. vir. barb.* (*thrac.*). CORP. III 7330 (*Thessalonice*) Ucus -igis (-icis *alii*) fil.

[**Dydritānus** CONC. Mansi $4,45^{B}$ *corr. ex* Thusdritanus, *q. v.*]

Dydymos *v.* 1. Didyma *p. 147, 37.* **Dyhanas** *v.* Dizanas.

Dyiantis *legitur* CORP. VI 35137. *an* D⟨ry⟩antis *vel* Dy⟨m⟩antis? *cf.* Dryas, Dymas.

Dyma *v.* Dymas *l. 79 et p. 278, 5.*

1. Dȳmae, Dȳmē *urbs Achaiae prope Patras, Δῦμαι, -η.* *v. Philippson, PW. V 1877.* -ȳ- STAT. LIV. 27, 31, 9 -as. 10 ad -as. 11 profecti ab -is (27, 32, 11). 32, 21, 28 38, 29, 3. RAVENN. p. 377, 5 -is (dimis, -e, dyme *codd.*). p. 400, 7 -is (dimis *codd.*). Guid. p. 539, 1 -is (dimis *codd.*). Dymē: PLIN. nat. 4, 13 colonia -e (*cf. Kornemann, PW. IV 530, 56*). STAT. Theb. 4, 124 avia -e. TAB. Peut. 7, 5. *adi.* **Dȳmaeus,** *Δυμαῖος*: LIV. 27, 31, 11 ab -o *agro.* 32, 25, 7 Aenesidamus -us. *incolae* **Dȳmaeī.** CIC. Att. 16, 1, 3 LIV. 32, 22, 9. 10.

2. Dymae *locus Thraciae ad Hebrum situs, gr. Δύμη.* *v. Oberhummer, PW. V 1878, 54.* ITIN. Anton. Aug. p. 322 -is (dimis *codd.*). p. 333, 4 a Traianopoli -is (dimis, dumis *var. lect.*) mpm. XII. ITIN Burdig. p. 602, 6 mutatio Demas. TAB. Peut. 8, 4 -is. RAVENN. p. 183, 1 -is (dimis *A*). p. 373, 2 Dimis. Guid. p. 535, 12 Dimis.

Dymans, 1. Dymās *nom. vir. gr., Δύμας.* -ȳ- *dactylici.* *nom.* -ās (*in titulis bis* -ans, *sec. paradigma* amans, amantis); *voc.* -ā; *gen.* -ntis (-ae *l. 71*); *acc. gr.* -nta. Dum *p. 278, 5.* **1** *pater Hecubae et Asii* (*v. Wagner, PW V 1876*): OV. met. 11, 761 *Hecuba* proles . . . -ntis (*an i. q. Δυμαντίς? v. p. 278, 7*). AVSON. 212, 1 claro nata -nte. DICT. 1, 9 -mae patris Hecubae. 2, 35 Asius -nte genitus Hecubae frater. SERV. Aen. 7, 320 Hecuba secundum Euripidem Cissei filia . . .; nam Homerus (*Il. 16, 717*) -ntis dicit (*inde* SCHOL. Stat. Ach. 1, 22). HYG. fab. 91 p. 87, 2 Hecubae Cissei sive -ntis filiae (*item* 111 p. 99, 11 [di- *F*]. 243 p. 135, 14 [di- *F*]. 249 p. 138, 7) MYTHOGR. 1, 204 p. 63, 13 Hecuba filia -ntis regis Thebarum. **2** *Troianus* (*v. Wagner, PW. V 1877, 9*): VERG. Aen. 2, 340 Hypanusque -asque (428). 2, 394 -ās. **3** *Thebanus*: STAT. Theb. 6, 559 -as. 6, 577 -ās aliique. 6, 606 -ās. 10, 348 Maenalius . . . -as. 10, 352 care -ā (*voc.*). 10, 360 -as. 10, 397 -ntis. 10, 406 -as. 10, 465 -nta. **4** *per coni.* VAL. FL. 4, 187 hospitis . . . – ⏑ -ntis (*Heinsius*, tymantis *V*, tumentes *C*, timentis *Ald.*). **5** *per errorem* HYG. fab. 14 p. 48, 1 *et* 51 p. 57, 19 (*hic* dim- *F*) Anax⟨i⟩biae -ntis filiae (Biantis f. *edd.; cf. Wernicke, PW. II 2081, 41; Bethe, PW. III 382, 8*). **6** *in titulis plerumque nom. serv. vel cogn. lib.* CORP. VI 44 IV 12 (*a. 115*) -ans ser(vus) *monetae Caesaris.* 200 I 78 (*a. 70*) M. Licinius -ans. 17762 (*latet*) Fausto C. Maecenatis -ntis l. 23262 P. Octaví -nti⟨s⟩. 25772 M. Popilius M. l. -as. 29169 M. Ulpius Aug. lib. -as. X 1403 a 2, 9 (*Herculanei*) Q. Lollius Q. l. -a⟨s?⟩. 4190 (*Capuae*) C. Iulio Dumantis l. Oresbio. 6016 (*Minturnis*) C. Iunio C. l. -nti. *cf. p. 277, 50.* *patron. fem.* **Dymantis,** *Δυμαντίς, -ίδος i. q. Hecuba* (*ad* Dymas *1*): OV. met. 13, 620 aliis latrasse -ida flebile visum est *cf. etiam p. 277, 70.*

?**2. Dymas** *fluvius Sogdianae*: AMM. 23, 6, 59 inter *montium Sogdiorum pedes* . . . amnes duo fluunt . . ., Araxates et -as (*Gelenius,* dimae *codd.*: Dyme *ed. Bas.*). *v. Tomaschek, PW. V 153, 41 s.* Demos.

1. Dȳmē *v.* 1. Dymae. **2. Dyme** *v.* 1. Didyma *p. 147, 33.*

Dymiricē *v.* Dimuri *p. 153, 20.* **Dymīs** *v.* 2. Dymae.

Dymnus *Macedo interfecturus Alexandrum Magnum, mortem sibi conscivit a 330, gr. Δίμνος* (*sic*). *v. Kirchner, PW. V 648, 16 s.* Dimnos. CVRT. 6, 6—10 17^{ies} (Di- *hic illic pauci codd.*). 6, 11, 30 -um (damnum *codd. non interpolati*).

Dymo *cogn. vir.* CORP. VI 19947 C. Iulius C. l. -o.

Dyna *v.* 1. Dina.

Dyn⟨. . .⟩, Dyna⟨. . .⟩ *v.* Dynamis *l. 36 bis*; Dynamius *p. 279, 6.*

Dȳnamenē *nom. mul. gr., Δυναμενή.* HYG. fab. geneal. p. 10, 16 *in catalogo Nereidum*: -e (-nom- *F*). *v. Escher, PW. V 1878.*

Dynamiola *nom. mul. vel potius hypocoristicon a* Dynamis *per demin. ductum, utpote aptius puellae $3\frac{1}{2}$ annorum*: CORP. XIII †3889 (*in Treveris*) filiae Dunamiolae.

1. Dynamis *cogn. (nom.) mul. gr., Δύναμις.* *cf.* Dynamiola, Dynamius. *gen. dat.* -idis, -idī, *rarius* -īnis, -īnī *vel* -is, -ī. Dun- *infra l. 29. 32. 40; cf. l. 25. 47.* CORP. VI 10496 Aciliae D⟨y⟩nami (*dat.*) patrona⟨e⟩. 17009 -is. 17083 (*periit*) Dunamis Felici conservo. 19824 -is. 19870 Ti. Iulius Aug. l. Augustianus cum -ine f(ilia). 20150 Vlpia -is. 20430 Iuliae -⟨idi⟩. 22936 Pompeia -is. 24803 Popillia -is Accepti. 25090 Propertiae -i (*dat.*) libertae. 25222 Dunamis f(ilia). 25674 Rutilia -is T. Rutilio Epafrodito patrono. 27800 Turrania Cn. l. -is. 29497 Volumniae -idi . . . lib. 30597 (*periit*) ⟨. . .⟩diae -is (Dynmis *trad.*). 34317 Aemilia (mul.) l. -is. 35041 Corneliae C. l. -idi. 36539 Vibia -⟨mis⟩. XV 436 (*in latere*) ⟨Z⟩osimi Iuliae -⟨midis⟩ ex figlinis Publilia⟨nis⟩. XIV 302 (*Ostiae*) Arruntiae -idis Isiac(ae). 2444 (*in agro Albano*) Plautia -is. X 2963 (*Puteolis*) Siternia -is. 4157 (*Capuae, latet*) Gavilli⟨a (mul.) l.?⟩ -is. 4353 (*ibid.*) Staiae N. l. -ini. 6384 (*Tarracinae*) Plotia M. M. l. Dunamis. V 1999 (*Opitergii, latet*) Iuliae -i (*dat.*). 6369 (*Laude*) Minicia -is.

2. Dynamis, *Δύναμις unus ex aeonibus in systemate gnostico falso Basilidi attributo*: IREN. 1, 24, 3 Nun . . . natum *a* patre, ab hoc . . . Logon, a Logo Phronesin, a Phronesi . . . Sophiam et -in, a -i . . . et Sophia Virtutes et Principes et Angelos.

Dynamius *nom. vir. gr., Δυνάμιος.* *in codd. et lapidd. fere ubique* Din-, *raro* Dun-. Dydam-, Dedam- (*per dissimil. et assimil. combin.*) *l. 70 sq.* Dýn- *et* -nám- (*cum ictu, non cum apice*) *in hexametris saec. VI/VII v. l. 80. p. 279, 3 bis.* **1** *actuarius sarcinalium principis, a. 355 sycophantiarum gratia corrector Tusciae* (*v. Seeck, PW. V 1880, 15*): AMM. 15, 5, 3—14. *adde* IVLIAN. epist. ad spq. Athen. p. 273^{D} ZOSIM. 2, 55, 2. **2** AVSON. 213 tit. -o Burdigalensi, qui in Hispania docuit et obiit. 213, 1 *et* 14 *voc.* -i. 213, 7 ibi (*Ilerdae*) mutato nomine rhetor eras, rhetor Flavini cognomine dissimulatus. *fort. idem* (*sed cf. p. 279, 1*): DVB. NOM. gramm. V 579, 13 -us (Din- *ML*) 'laeta sedens philomela fronde'. **3** *Symmachi familiaris*: SYMM. epist. 7, 96, 1 (*a 399/400*) -i *digni*, qui . . . *senatorio* ordini copuletur. 8, 39 tit. -o (Dunanio *Π*; *om. cett.*). 8, 67 tit. -o (Dynanio *Π*; *om. F*). *fort idem* (*sec. Haenel, Corpus legum p. 235 n. 1152; sed cf. l. 73; de usu agnominis v. Diehl, Rhein. Mus. 62 [1907] 408 c. adn. 2*): CORP. VI 1711 (*ex schedis*) Claudius Iulius Ec⟨c⟩lesius Dynamius v(ir) c(larissimus) et inl(ustrissimus) urb(i) praef(ectus). **4** *episcopus(?) Ecolisnae*: PAVL. NOL. (?) epist. 48 dignos domino sacerdotes . . . -um (Din- *codd.; v. Greg. Tur. Franc. 2, 13 p. 81, 3*) Ecolisnae (*vel* Egolisnae). *haud scio an idem*: EPISC. Gall. Leo M. epist. 99, 5 -us episcopus. CORP. XII †5336 (*Narbone, ca. a. 460*) ep(iscop)i -i. **5** *cos. a. 488*: EPIST. pontif. Thiel p. 266 subscr. -o et Siphidio viris clarissimis consulibus. CORP. V †7528 (*in reg. IX; latet*) Dinami et Sifidi vv. cc. consulibus. †8958 (*ibid.*) Dinamio et Sefidio vv. ccss. X †7329 (*Panhormi*) Dydamio Sieidio vv. cc. XIII †2473 (*in Ambarris*) Dedamio viro clarissimo consule (*si modo idem est*). INSCR. Bullett. di archeol. crist. 1898 p. 5 (*Romae*) ⟨cons.⟩ Dunami et Siuid⟨i . . .⟩. FAST. chron. min. III p. 536, 488. *huic fort. titulus supra l. 61 allatus tribuendus est, cf. adn. et Seeck, PW. V 1880, 20.* **6** *patricius Massiliensis, rector Provinciae Arelatensis, decessit a. 601* (*v. Ewald-Hartmann ad Greg. M. epist. 3, 33*): EPIST. Austras. 12 tit. Dinamii (*cf. adn.*). 17 tit. Dinamius. GREG. TVR. Franc. 6, 7 p. 253, 12 per Dinamium rectorem Provinciae (6, 11 p. 255, 10). 6, 11 *passim.* 9, 11. p. 386, 16. 10, 2 p. 409, 27 Evantius filius -i Arelatensis. VEN. FORT. carm. 6, 9 tit. ad -um de Massilia. 6, 9, 1 venerânde Dynámi (*item in exitu hexametri* 6, 10, 33). 6, 10 tit. ad -um. GREG. M. epist. 3, 33 tit. Dinamio patricio Galliarum (*cf. adn.*). 4, 37 p. 274, 9 domnum -um. 6, 6 p. 385, 10 -us patricius. 7, 12 p. 454, 33. 7, 33 tit. ANTH. 786ª tit. (*carmen*) -ii (Din- *C*) de Lerine insula (*scripsit etiam de sanc-*

[Leumann]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

tis quibusdam Lerinensibus; quare fort. frg. supra p. 278,55. allatum ei ascribendum est). CARM. cod. Petav. 21 tit. epitaphium Dinamii patricii. 21, 5 Dínamiús. *ibid. nepos eius*: 21, 21 Dínamiús parva lacrimans haec carmina fudi nomen avi referens patre iubente nepos. 7 *in titulis*: CORP. VI 27445 C. Titaciu⟨s ?Alexan⟩der Dyn⟨amio?⟩ filio suo. VIII †10517 (*Ammaedarae*) Dinamius Valeri.

Δύνας *nom. vir. thrac.* INSCR. graec. Rom. Cagnat I 682 (*in Thracia*) -ας Ἑπτακόρου Π(όπλιος) Ἑλουίδιος (*adn.* Π. Ἑλουίδιος *additum vid. post* Δύνας κτλ., *cum Dynas civitatem Romanam adeptus est*).

Dynatē *nom. et cogn. mul. gr.*, Δυνατή. CORP. VI 4272 (*ex monum. Liviae, periit*) -e Demostheni lib. 8550 Coeliae -e M. Vlpius Aug. lib. *maritus* (*eadem*: 27908 Coeliae Dyn⟨a⟩te). 24350 Plustia -e.

Θεοὶ Δυνατοί. VARRO ling. 5, 58 Terra ... et Caelum ... sunt Dei Magni ... hi quos augurum libri scriptos habent sic 'divi qui potes' pro illo quod Samothraces 'Theoe Dynatoe'.

?Dynatus *nom. vir. gr.*, Δυνατός. EPIST. pontif. 366 (Coelestin.) tit. Migne 50, 427^{B} -o ... episcopis per Illyricum. *fort. idem qui* Dinastus, *q. v.*

Dyniae *loc. Phrygiae. v. Ruge, PW. V 653 s.* Diniae. LIV. 38, 15, 13 -as Phrygiae (*B*, Di- *codd. recc. plerique*).

Dyosinopoli *v.* Dionysopolis. **Dyrach-** *v.* Dyrrach-.

Dyraspes *fluvius Scythiae.* OV. Pont. 4, 10, 53 cumque Borysthenio liquidissimus amne -es. *cf. Tomaschek, PW. V 1881.*

Dyris *v.* Darat *p. 42, 84. adde*: PLIN. nat. 5, 15 *in Mauretania* amnem ... Fut, ab eo ad Dirim (*falso* Addirim, *q. v.*), hoc enim Atlanti nomen esse eorum *Gaetulorum* lingua convenit, CC *mpm. cetera v. s.* Addiris. *cf. Fischer, PW. V 1882 s.* Dyrin.

?Dyrmius *nom. gent. cf.* Durmius. CORP. XV 2678 (*in amphora*) adyrmp. *fort.* A. Dyrm(ius) P(...).

Dyrrachia *confinium oppidi Dyrrachii.* VIB. SEQ. geogr. p. 146, 23 *fluvius* Alto -ae decurrit in Illyricum.

Dyrrachīn(i)us *nom. gent. a cogn.* (*nom.*) Dyrrachinus. CONST. veteran. 1 extr. 26 (*a. 52*) C. Durrachini (*sic*) Anthi, Dyrrachini (*sic*).

Dyrrachium *opp. et portus Illyriae, gr.* Δυρράχιον, *hodie* Durazzo. *cf.* Dyrrachia, Dyrrachinius. *v. etiam* Doracenus. *in titulis saepe* Durr., Durrac-; *in codd.* Du-, Di-, Dyr(r)(h)ac(h)-; *scripturas codicum varias afferre neque facile visum est, cum editores talia minime curent, neque necessarium.* Dyrrach- *ut optimam editores hodie recte usurpare docet titulus anni 52 p. Chr., p. 280,7. notatur* Dyrr., Dyr., Durr., Dur., Durra., Durrac. NOT. Tir. p. 84, 89 (Dira-). *de origine nominis disputat* APPIAN. civ. 2, 39, 152 *sqq. antea* Epidamnus (*q. v.*) *nominabatur, v. l. 54. colonia ab Augusto eo deducta post a. 30 a. Chr.* (CASS DIO 51, 4, 6; *infra l. 56; v. Kornemann, PW. IV 549 n. 241*); *tribus* Aemilia, *v. l. 77* (*et* Quirina *l. 81*). *ceterum v. Philippson, PW. V 1882.* CIC. Pis. 92. 93. 96 Planc. 97. 98 Phil. 10, 11. 13 div. 1, 68 Att. 1, 17, 2. 3, 8, 1. 3, 22, 4. 4, 1, 4. 14, 1, 6. 7 (*a. 58*) -um ... libera civitas est. 14, 3, 4 ad Brut. 1, 2 (= 9, 7), 2. 2, 3 (= 9, 3 fin.). 2, 4 (= 9, 4), 1 POMP. Cic. Att. 8, 12^{A}, 3. CATVLL. 36, 15 *Venus, quae* colis ... Durachium Hadriae tabernam. CAES. civ. 1, 25, 2. 1, 27, 1. lib. 3 *passim.* BELL. Alex. 48, 1 SALL. hist. frg. 1, 33 PS. SALL. in Tull. 7 LIV. 29, 12, 3. 31, 27, 1. 42, 48, 7. 43, 21, 3. 44, 19, 2 perioch. 111 OBSEQ. 65^{a} (*cf.* VAL. MAX. 1, 6, 12). VITR. 8, 3, 8. FEST. p. 340 in Malevento quod Beneventum dictum est, et in Epidamno (*cf. infra l. 67*), quod usurparunt -um (MELA 2, 56 -um Epidamnos ante erat; Romani nomen mutavere, quia velut in damnum ituris omen id visum est. PLIN. nat. 3, 145 Epidamnum colonia [*v. infra l. 75*] propter inauspicatum nomen a Romanis -um appellata). VELL. 2, 49, 4. 2, 51, 1. 2, 69, 3 LVCAN. 6, 14. PLIN. nat. 3, 101 Illyrici urbe -o. 4, 26. 42. 46. 6, 217. 19, 144. 32, 18 FRONTIN. strat. 2, 7, 13. 3, 17, 4. 4, 1, 43 (Ps.). TAC. hist. 2, 83 SVET. Iul. 36. 58, 2. 68, 3 FLOR. epit. 4, 2, 40. GAIVS dig. 50, 15, 7 iuris Italici (*cf. p. 280, 16*) sunt Τρωὰς, Βήρυτος, -ον. VLP. dig. 14, 1, 1, 12 SOL. 10, 17. IVL. HON. cosmogr. A 32 -um oppidum. COSMOGR. 1, 32. VIB. SEQ. *decies* ITIN. Anton. Aug. *septies.* SCHOL. Lucan. 6, 17 -um, quod est a Corinthiis constitutum (*a. 627 a. Chr. cf.* SCHOL. Stat. Ach. 4, 59 Ephyre ipsa est quae Corinthos, quae -um). HIER. chron. a. Abr. 1391 Epidamnus condita, quae postea est vocata -um (*cf. supra l. 57*). 2361 (*a. 346*) -um terrae motu corruit (*cf.* EXPOS. mundi 53 -um ... propter habitantium malitiam a deo mari mersa [magis vero *cod.*] ut dicunt descendit et non apparuit). MACR. sat. 2, 6, 6 OROS. hist. 6, 15, 4. 18. CONC. Ephes. a. 431 Mansi 4, 1214^{D} Eucharius -i episcopus (4, 1365^{E}. 5, 529^{D}. 602^{C}. 614^{B}). CONC. Ephes. a. 449 Mansi 6, 930^{A} Lucas episcopus -i (Calch. a. 451 Mansi 6, 610^{A}. 7, 139^{C} -i metropolis). RAVENN. p. 38, 8 Dura- (*item* p. 206, 15. 379, 3. 6. 383, 13). Guid. p. 540, 4 Dira- (p. 544, 20). p. 541, 14 Dyra-. TAB. Peut. 7, 2 Dyrratio. CORP. III 611 col(oniae) Dy⟨rr(achii)⟩ (*cf. supra l. 42*). *milites domo* Dyrr(achio): CORP. VI 218 (*a. 202*) Dyrr. 32525 *ter*: Dyrr. *milites tribu* Aem(ilia) *domo* Dyrr(achio): CORP. VI 2916 (...) Aemilia ... Durraci(o). 32519 a 10 (*ca. a. 142*) Aem. ... Durr. 32526 (*a. 218*) *octies*: Aem. ... Durr.; *semel* Aem. ... Dur. 32638 a 30 (*ca. a. 179*) Aem. ... Durr. III 9741 (*Delminii*) Aem. Durra. *quocontra*: CORP. VIII 3079 (*Lambaesi*) (...) Quir(ina) ... Durrac. veter(anus). *adi.* **Dyrrachīnus.** CIC. Sest. 140 in litore -o. CAES. civ. 3, 80, 2 de proelio -o (3, 84, 1. 3, 87, 4. 3, 89, 1). SVET. Iul. 68, 2 -a munitione. *incolae* Dyrrachīnī: CIC. Sest. 94 prov. 5 Pis. 83. 93 Att. 3, 22, 4 ad Brut. 1, 6 (= 9, 14) 4. CAES. civ. 3, 30, 7 Asparagium -orum. LIV. 42, 48, 8. 44, 30, 10. 14. 45, 43, 10 PLIN. nat. 14, 29. *sing.*: PLIN. nat. 28, 82 Bithus -us (*cf. l. 15*). CONST. veteran. 1 extr. 25—33 (*a. 52*) *sexies*: Dyrrachini (*unum v. p. 279, 33*). GREG. M. epist. 9, 156 tit. Vrbic⟨i⟩o Duracino. 8, 10 tit. Vrbicio Duracitano. CORP. IX 5685 (*in reg. V*) Cn. Ampudio Cn. l. Aucto Dyrrachino. **Dyrrachīnus,** -a *cogn.* (*nom.*) *vir. et mul.* CORP. VI 13478 Humania Durracina (*ibid. simpliciter*: Durracinae). 17005 C. Iulius Dyrrachinus. 31100 C. Clodius Dyrrachinus. IX 196 (*Brundisii*) *bis*: N. Terraeus Dyrrachinus (*filius et pater*). V 4104 (*Cremonae*) Durracinae. *adi.* **Dyrrachēnus,** *gr.* Δυρραχηνός PLIN. nat. 1, 28 ind. auctor. Bitho Durracheno (*cf. l. 6*). PAVL. dig 15, 15, 8, 8 in provincia Macedonia -i ... iuris Italici sunt (*cf. p. 279, 61*) EPIST. pontif. 366 (Coelestin.) Migne 50, 428^{A} -ae provinciae. CONC. Ephes. a. 449 Mansi 6, 871^{C} Euchario (*cf. p. 279, 71*) -o *episcopo* Novae Epiri (Calch. a. 451 *ibid.* 1083^{C} -ae civitatis, Metropolitanus provinciae Novae Epiri; *item* 7, 703^{C} [Doracenae *lect. var.*]). VICT. TONN. chron. II p. 191, 491, 1 Ariagne Augusta *imp.* Zenonis relicta Anastasium silentiarium Illyricianum, patre -o, matre Arriana, imperatorem (*a. 491—518*) designat.

Dyrus *cogn. mul.* CORP. VIII 20032 (*in Numidia*) Iulia -us.

Dysap *v.* Disaph *p. 191, 14.*

Dysaulēs *unus ex quinque terrigenis in pago Eleusinio, quo tempore Ceres filiam quaerebat,* Δυσαύλης. *v. Kern, PW. V 1888.* ARNOB. nat. 5, 25 capellarum -es custos.

Dyscelados *insula maris Hadriatici,* Δυσκέλαδος. MELA 2, 114 -os (*Vossius*; dic- *cod. A*). *v. Patsch, PW. III 1867, 13.*

Dyscolius *v.* Discolius.

Dyscolos, -us *nom. vir. gr.,* Δύσκολος. *cf.* Discolius. INSCR. christ. Rossi, Roma sotterr. III p. 322 (tab. 26, 36) Discolo. INSCR. Revue archéol. 19 (1912) 467, 48 -i liberti (*nom. plur.*). PAPYR. Archiv. f. Papyrusforsch. 3 (1904) p. 168 (*saec. IV*) domini mei -i. *titulus comoediae*: FEST. p. 170 PLAVTVS in -o.

1. Dysis, *gr.* Δύσις. HYG. fab. 183 p. 36, 13 (*in Horarum catalogo*) -is (*una cum* Anatole *et* Mesembria). *v. Waser, PW. V 1889. adiungo*: ISID. ord. creat. 11, 2 *terrae habitabilis* quadrifarium orbem statutum esse ...; quarum partium ... vocabula ...: Anatole ..., -is, Arctus, Mesimbria id est Oriens, Aquilo, Auster, Occidens.

2. Dysis *cogn. mul. gr.,* Δύσις. CORP. VI 7414 (*ex monum. Pollionis, latet*) ⟨...⟩iae -idi.

[**Δύσμαιναι.** PS. PHILARG. (*i.* SERV. auct.) Verg. georg. 2, 487 ed. Commelinus, Lugd. Batav. 1646 (*inde* ed. Lion 1826) *Bacchae* a Spartanis ... -αι appellabantur. *scholion Commelinus humanistae cuidam debere videtur niso in* HESYCH. *s.* Δύσμαιναι.]

Dysmē Moab *loc. Palaestinae, gr.* Δυσμαὶ Μωάβ (EVSEB.). HIER. sit. et nom. p. 115, 14 -e Moab id est 'ad occidentem Moab' (*versum ex hebr.* num. 26, 3 עַרְבֹת מוֹאָב, *pro quo* LXX Ἀραβὼθ Μωάβ, VVLG. campestribus Moab).

Dysmia *nom. gent.* CORP. VI 17084 -a (mul.) l. Felicula. 23129 Dismia Staphyle.

voc. **Dyspari** *compos. ex* δυσ- *et* Πάρις, *i. q. Paris malo natus, filius Priami.* OV. epist. 13, 43 -i (dux pari *codd.*) Priamide. *cf. Hom. Il. 3, 39 et 13, 769* Δύσπαρι, εἶδος ἄριστε.

Dysprus *deus alias ign., fort. illyr.* CORP. XIII 8607 (*in Germania inf., a. 223*) deo ⟨Apo⟩llini -o, Lu(nae) S⟨ol⟩ique de(is).

Dyssulla *cogn. mul.* CORP. III 10769 (*in Pannonia sup.*) Petronia P. f. -a.

***Dysth-** *opp. sedis inc. adi.* **Dysthaeus.** CONC. Ephes. a. 431 Mansi 5, 615^{E} Samuel episcopus Dysteos. *incolae* **Dysthaeī** *ibid.* 530^{D} episcopus -orum. *adi.* **Dysthēnsis** *ibid.* 4, 1222^{C}. 1367^{A}. 6, 874^{D}.

Dystris *nom. mul.* CORP. V 4002 (*ad lacum Benacum*) -is.

Dystrus *mensis, gr.* Δύστρος. GLOSS. III 72, 6 *sec. Hebraeos* dustrus Iulius. 72, 19 *sec. Graecos* dustros Iulius. 210, 33 *Antiochensium* distros Martius. V 190, 40 distros Macedonum lingua Martius mensis dicitur. RVFIN. hist. 8, 2, 4 *vertit* -ος μήν *per* mensis Martius. *v. Dittenberger, PW. V 1890.*

Dzidzia *nom. mul.* CORP. V 7409 (*Dertonae*) -a mat⟨er⟩. *fort. ex* Didia.

Dzōnī *nom. vir. pro* Diōnī: CORP. V †6215. *v. p. 158, 44.*

D. *sic notantur praeter praen.* Decimus *p. 74, 40 haec nomina*: Daci *p. 3, 80.* Dacia *p. 5, 39.* Dacius *p. 6, 27.* Dalmatia *p. 19, 29 et p. 281, 35.* Damasceni *p. 25, 24.* Damasippus *p. 26, 6.* Daphnus *p. 41, 14.* Dardani *p. 43, 70.* Dasius *p. 54, 81.* Decius *p. 77, 3 sq.* Decianus *p. 80, 49.* Demetrius? *p. 99, 46.* Dertosa *p. 112, 15.* Deultum *p. 117, 5. 6.* Dexter *p. 121, 11.* Diana *p. 127, 53 sq.* Dianenses *p. 136, 49.* Didius *p. 145, 48.* Diodotus *p. 165, 39.* D(is) *p. 189, 23.* Dobuni *p. 199, 76.* Docleates *p. 201, 62.* Dolichenus *p. 207, 53.* Domavianus *p. 210, 79 sq.* Domitius *p. 218, 18.* Domitianus *p. 225, 44.* Drobeta *p. 253, 38.* Durmius *p. 274, 18.* CORP. III 6008, 16 (*in lucerna*) D. *Leumann.*

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

ADDENDA ET CORRIGENDA

ad litteram D

(*ex additamentis, quae schedis nostris suppeditantur, ea selegi quae nunc proponere e re visum est.* ***Leumann.***)

Da⟨...⟩. *p. 1,14 adde: nom. navis*: CORP. X 3480 (quadrieri) Da⟨...⟩.

Da(...) *cogn. vir. inc.* CORP. I^2 2253 (= III 7244, *Deli*) ⟨Gerill⟩anus Mar(aei) l. Da. *ibid.* ⟨Gerillan⟩us Mar. A. l. Da. *fort.* Da(vos). I^2 2252 (*in vasculo*) Polo(u)c(i). Comatus Da. (da(t) *Garrucci*).

Daccius. *p. 2,48 adde*: INSCR. Lehner, Steindenkmäler d. Prov.-Mus. Bonn 386 (*in Germ. inf.*) T. Dacc.

Dachis *episc. Beroniciae p. 3, 4. adde*: PATR. Nic. 1,16 Daches (2, 16 Daches. 3, 16 Dachis. 4, 15 Datius. *cf. ind. p. 219 s.* Daces).

Dācī. *p. 3,63* INSCR. Sitz.-Ber. *eqs. nunc legitur*: INSCR. Dessau 9200. *p. 3, 80* INSCR. Ephem. *eqs. nunc*: INSCR. Dessau 9150.

Dācia. *p. 4, 69 insere*: PATR. Nic. 4, 188 provinciae -ae Protogenis *episcopus* (1, 203 *om.* provinciae, *add.* Serdicensis; *sim.* 2, 203. 3, 203). *p. 5, 2 in uncis adde*: [CORP.] VI 37258^a. *p. 5, 13 insere*: INSCR. Dessau 2723 (*inc., quo loco rep.*) praef(ecto) vexillation(is) eq(uestris) Moesiae inf(erioris) et -ae. *p. 5, 81 pro* HIL. op. hist. frg. 2, 15 *eqs. lege*: HIL. coll. antiar. B II 4, 28 Vitalis *episcopus* a -a ripensi de Aquis. *et post uncos l. 82 adde*: 36 Calvus *episc.* a -a ripensi de Castra Martis. 54 Valens *episc.* a -a ripensi de Isco. INSCR. arch. Anz. *eqs. p. 4,83 et 6,50 nunc legitur*: INSCR. Dessau 9487.

? **Dadēus** *nom. gent.* INSCR. Revue de philol. 36 (1912) p. 72 n. 45^a (*Iconii*) *Γά(ι)ος Δαδ⟨έ⟩ος Ἀσιοκομήτης* (*cf. adn.*).

Dadilo *nom. vir. germ. v. p. 264, 40.*

Dagalaifus. *ad consulem anni 366 adde p. 11,28*: EPIST. episc. a. 366 (Hil. coll. antiar. B V) 2, 3. *p. 11, 32*: [INSCR. christ.] Rossi suppl. 1400. 1458. 1559—1564. *deinde*: PAPYR. Florent. I 84, 2. *ad consulem anni 461 p. 11, 37—42 adde*: PAPYR. soc. Ital. III 175, 1 *τὴν ὑπατίαν Φλαουίων Δαγαλαίφου καὶ Σευηρίνου.*

Dalmata. *p. 17, 2 post* 3666 *adde*: INSCR. Dessau 2838. *p. 17, 31 adde*: NOVELL. Iust. edicta app. I 4, 2 pr. *τὸν . . . ἀριθμὸν τῶν . . . τερτιοδελμάτων, ὅς ἐπὶ τῆς Φοινίκων χώρας ἐστὶν* (4, 2, 2). *p. 17, 33 pro* nono *scribe* (nono). *p. 17, 36 insere*: INSCR. Dessau 2805 draconarius ex numero octava -as.

Dalmatia. *p. 19, 43 insere*: [CORP. III] 4809 con(ductoris) fer(rariarum) N(orici), P(annoniae), D(almatiae) (*cf. p. 18, 64. solvit Hirschfeld, Verwaltungsb. p. 76*). *p. 19, 47 insere: adi.* **Dalmatīnus:** PAVL. MED. vita Ambr. 52 de litore -o.

Dalmatius. *p. 19, 70 post* CORP. VI 30884 *adde*: INSCR. christ. Rossi suppl. 1423.

Dāma. *insere p. 22, 44*: INSCR. Amer. Journal of Phil. 35 (1914) p. 480 n. 129 (*Romae; aet. Aug.*) M. Apínius M. l. -a.

Damās. *p. 23, 60 post '(Romae)' insere: athletam M. Αὐρήλιον Δημόστρατον -ᾶν Σαρδιανὸν κτλ.* (*cf. p. 106, 35. inter eius filios, ut videtur, numerandus est* INSCR. Wiener Denkschr. 53, 2 [1910] 27^A 24 p. 19 [*Sardibus, a. 212—217*] *Αὐ⟨ρηλίου⟩ -ᾶ athletae . . . καὶ Μάρκου Δημοστρατιανοῦ. . . . καὶ Δημο⟨στράτου⟩ Ἡγεμονίδου . . . καὶ Δαμιανοῦ . . . τῶν π⟨αίδω⟩ν*). *p. 23, 68 insere*: INSCR. Bull. corr. hell. 1 (1877) p. 87 n. 36, 7 (*Deli*) *Δέκμος Στερτίνιος Δέκμου -ᾶς.* 23 (1899) p. 64 n. 12 (*ibid.*). 31 (1907) p. 441 n. 32, 9 (*ibid.*).

Damiānus. *adde p. 27, 27*: INSCR. *p. 281, 47.* PAPYR. Florent. III 300, 7 (*a. 597*) *⟨Αὐ⟩ρηλίῳ Ἀγα⟨π⟩ή⟨τ⟩ῳ . . . υἱῷ . . . ⟨Δα⟩μιανοῦ.*

Δαμνάτα *nom. mul. inc.* INSCR. Müller-Bees, Inschr. d. jüd. Katak. 13 (*saec. III/IV*) *μᾶτερ -α* (*fort.* damnata *i.* '*infelix*').

Δαμόνικος *nom. serv. gr. cf.* Dēmonīcus. INSCR. Bull. corr. hell. 23 (1899) p. 64 n. 12 (*Deli; ante a. 99/8*) *-ος Μαίκιος Κοίντου.*

1. Daphnē. *p. 38,49 insere ante* XIV: [CORP. VI] 37317 Caesiae -es. 37469 Nostia (mul.) l. -e ornatrix de vico longo (*cf.* Daphnis *l. 59*).

2. Daphnis. *p. 40, 59 insere*: [CORP. VI] 9736 Nostia -dis l. Cleopatra ornatrix de vico longo (*cf.* Daphne *p. 281, 57*).

1. Daphnus. *p. 41, 51 insere*: [CORP. VI] 37660.

Dardania. *p. 44, 26 pro* HIL. *eqs. scribe*: SVBSCR. syn. Sardic. occ. (Hil. coll. antiar. B II 4) 29 *episcopus* a -a de Scupis. *ibid.* 35 a -a de Vlpianis. *post l. 39 insere*: PATR. Nic. 2 XXXVI -ae (2 XXXIX).

Dardanus. *p. 45, 63 ad 4 adde: cf. Seeck, PW. IV 2179, 45.*

Das⟨...⟩. *p. 53, 51 insere*: [CORP. VI] 37184 c 2 M. Aurel. M. f. Qui(rina) Das⟨...⟩ *praetorianus.*

Dasius. *p. 54, 57 insere*: 11952 (*in Germ. sup.*) -us Masuri.

Datiānus. *ad episcopos p. 58,24—25 cf.* Donatianus *p. 234,23. 29.*

Datīvus, -a. *p. 58,49 insere*: INSCR. Müller-Bees, Inschr. d. jüd. Katak. in Rom 175 *-ίβου.* CORP. inscr. graec. 9903 (*Romae*) *-ίβου.* INSCR. graec. XIV 91 (*Syracusis*) *-είβου.* CORP. *p. 58, 79 in fine adde*: [CORP. VIII] 27994^a. 28023. *p. 59,5 in fine adde*: [CORP. VIII] 27796 ⟨F⟩abia -a.

Datullus. *adde*: INSCR. Cagnat, Année épigr. 1902, 11 c 25 (*Lambaesi*) Alf(ius) -us *miles.*

Datus. *p. 59, 72 post* CORP. VIII *insere*: 28004 Camerius -us *miles. p. 59,75 ante* 6310 *insere*: INSCR. Cagnat, Année épigr. 1902, 11 b 9. 1907, 184, 21. 22 CORP. VIII. *p. 59, 77 insere*: [CORP. VI] 37475 ⟨...⟩ -a.

Dāvus. *p. 64, 59 insere*: [CORP. VI] 37409 T. Preciliu⟨s⟩ T. (mul.) l. -vos.

Decebalus. INSCR. Sitz.-Ber. *eqs. nunc*: INSCR. Dessau 9200.

Decentius. *ad p. 69, 35 adde*: [Rossi] suppl. 1475 *sqq.* 1481.

Deceo. *adde: v.* Dicaeo *in addendis p. 283, 40.*

Decumīnius. INSCR. Fortschr. *p. 71,49 nunc*: CORP. XIII 11946.

Decimius. *ad p. 72, 38/9 adde: cf. Sundwall, Weström. Stud. 416 p. 128 et* ZOSIM. 6, 4. *p. 73, 17 insere*: INSCR. Bull. corr. hell. 31 (1907) p. 462 n. 68 II 14 (*Deli*) *Πόπλιος Δεκόμιος Ποπλίου.*

Decimus. *p. 75, 22 post Κοίντου adde: accedunt alii multi ex titulis insulae Deli, quos invenies* Bull. corr. hell. 36 (1912) 1 *sqq.* *ad* T. Flavium -um *p. 75, 53 sq. adde: cf. Lessert, Fastes prov. Afr. I 248. p. 75, 56 insere*: PAPYR. Florent. III 339, 7 (*saec. III in.*) *⟨. . .⟩γιου -ου τοῦ κρατίστου.* *ad* M. Aurelius -us *p. 75, 56—59 adde: cf. Lessert l. l. I 454. p. 75, 75 adde in fine*: [CORP. VIII] 26415 (*ibid.*) praedia Pullaienorum (*nom. gent.*) Titini Pupiani et Petroniani -i c(larissimorum) i(uvenum). *p. 76, 22 insere*: [INSCR. graec.] XII 9, 850 *Ἀντέρως Δέκμμου.*

Decius. *p. 78: l. 43 intra l. 39 et l. 40 inserenda est. p. 79, 81 pro* INSCR. Notiz. *eqs. nunc scribendum est*: [CORP. VI] 38278.

Deciānus. *p. 81, 22 insere*: PAPYR. Florent. III 368, 1 (*a. 96*) *⟨Π⟩ετρω⟨ν⟩ίωι -ῶι στρ(ατηγῶι) Ἑρμο⟨π⟩ολ(είτου).*

Decorātus. *p. 82, 9 insere*: EPIGR. graec. Kaibel 307^a (*in museo Smyrnaeo*) *οὐκ ἀκλεῆ Δεκούρατον ὁρᾷς.*

Decriānus. *ad p. 82,42—44* T. Aelius -us *adde: cf. v. Rohden, PW. I 491, 57; Lessert, Fastes prov. Afr. I 503.*

Decurīnius *nom. gent.* PAPYR. Florent. II 278 lat. 1, 1 p. 268 (*saec. II ex.*) -us Norus et Aes⟨o⟩niu(s) bestiarioru(m) famuli.

Dedissa. INSCR. Trier. *eqs. nunc legitur*: CORP. XIII 11351.

Dellius. *ad p. 87, 7* Delius *adde: cf. addenda ad l. 51. l. 51 post* Flaccilla *insere: huc fort. etiam* CORP. I^2 947 (*v. p. 89, 58. cf. R. Herzog, Aus d. Gesch. d. Bankwesens [1919] p. 16*).

Delphius. *p. 92, 55 ante* ISID. *insere*: CORP. I^2 692 (*Delphis; a. 110 a. Chr.*) ⟨dedic⟩avit populus -us. **Delphis.** *p. 92, 71* INSCR. Notiz. *eqs. nunc legitur*: [CORP. VI] 37497.

Dēmētēr. *p. 95, 37 insere*: INSCR. Dessau 9511 *et* 9511^a (*in rotis duabus aeneis, Cumis repertis, ut dicitur*) -ae (*dat.*) d(onum).

Dēmētrius. *p. 99, 20 insere*: PAPYR. Genav. 44, 5 *a. 259* [*sc. Αὐρηλίου*] *-ου τοῦ καὶ Ἀντω⟨νείνου . . .⟩ου ἀρχιερατεύσαντος τῆς Ἀρσινοϊτῶν πόλεως.* PAPYR. Thead. 22, 20 [*a. 342*] *Αὐρήλιος -ις* [23, 18]. *p. 99, 28 insere*: INSCR. Bull. corr. hell. 8 (1884) p. 146 l. 8 (*Deli*) *Δέκμος Κλώδιος Δέκμου -ος.* *p. 99, 40 adde*: [CORP. VIII] 28024 (*in prov. procos.*) Fl(avius) Deme⟨t⟩rius. **Dēmētria.** *p. 99,64* INSCR. Notiz. *eqs. nunc legitur*: [CORP. VI] 37595. *p. 99,69 insere*: PAPYR. Florent. I 16, 1 (*a. 239*) *Α⟨ὐρηλ(ία) Δη⟩μητρί⟨α⟩ στολάτα ματρώνα.* *p. 99, 74 insere*: [INSCR. graec.] XII 9, 74 (*lect. dub.*) *Κλ(αυδία) Δημη⟨τρία⟩* (*cf. p. 99, 22*). **Dēmētriānus.** *p. 100, 29* INSCR. Röm.-germ. *eqs. facilius legitur apud* INSCR. Cagnat, Année épigr. 1912, 122 (*a. 187*). *p. 100, 31 adde*: [PAPYR. Oxyrh.] X 1260, 9 (*a. 286*) *Α[α]ὐρηλίου -ιανοῦ . . . δεκαπ(ρώτου) μερῶν μέσης τοπ(αρχίας).*

Dēmō. *adde*: INSCR. Wiener Denkschr. 53, 2 (1910) 44 p. 31 (*in Lydia*) *Ἀρουσπικ⟨ία⟩ -ὼ ὑπατι⟨κή⟩.* *cf.* 45 p. 31 *Πρεισκίλλα ὑπατική, θυγατὴρ -οῦς.*

Dēmocratēs. *p. 101,62 adde*: INSCR. Bull. corr. hell. 33 (1909) p. 66 n. 45 (*in Cappadocia*) *Αὐρηλίῳ -η mil. leg. XII.*

Dēmōnax. INSCR. Notiz. *eqs. p. 103, 53 nunc*: CORP. VI 37675.

Dēmonīcus. *adde*: INSCR. graec. XII 9, 1145 *Τιβ. Κλαύδιος -ος . . . Τιβ. Κλαύδιον -ον τὸν . . . υἱόν.*

Dēmophilus. *ad p. 103, 72—74 episc. Arianus: pro* HIL. op. . . . p. 329, 28 *lege*: SVBSCR. syn. Sardic. or. a. 343/4 (Hil. coll. antiar. A IV 3) 69 -us episcopus a Beroe *Thraciae.* EPIST. pontif. 212 (*a. 353/4*) Hil. *l. l.* A VII 4, 1. 217 (*a. 357*) Hil. *l. l.* B VII 8, 2, 1. HIL. *l. l.* B VII 9. *p. 103, 75 adde: cf. etiam* THEODORET. hist. eccl. 2, 23, 4. 5, 40, 8.

Dēmosthenēs. *p. 105, 68 insere*: 3^a SCHOL. Iuv. 4, 53 (*delatores*) potentes apud Domitianum hi: Armillatus, -es et Latinus archimimus, sicut Marius Maximus scribit. *p. 106, 12 insere*: INSCR. Schr. d. Balkankomm. Ant. Abt. 4 (1906) 161 (*in Thracia*) *Φλ(άβιος) -ης inter Ergissenos.* INSCR. Wiener Denkschr. 53, 2 (1910) 106 p. 53 (*in Lydia*) *⟨Α⟩ἴλιον Δη⟨μο . . . υ⟩ἱὸν Μ(άρκου) Αἰ⟨λίου Δημοσ⟩θένους.* 54, 2 (1911) 82 p. 45 (*ibid.*) *Αὐρ(ήλιος) -ης Λουκίῳ τῷ πατρί.*

Dēmostratus. *adde*: INSCR. *supra p. 281, 43. 46 in addendis ad p. 23, 60. ibid.* ***Δημοστρατιανός*** *cogn. vir.*

Denseletae. INSCR. röm. *eqs. p. 107, 17 nunc*: [CORP. XIII] 11870.

Derstus *nom. vir. germ. v. p. 264, 40.*

Dertōna. *insere p. 111, 66: cf. Δορθῶνα p. 244, 1.*

[Leumann]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae

Deuter. INSCR. Amer. *eqs. p. 118, 22 nunc*: [CORP. VI] 37752.
Deutera. *p. 118, 43 insere*: [CORP VI] 37430.
1. Dexius. INSCR. Notiz. *eqs. p. 119,64 nunc*: [CORP. VI] 37536.
Dexter. *p. 120,79 insere*: INSCR. Wiener Denkschr. 54, 2 (1911) 245 p. 132 (*in Lydia; a. 191/2*). *p. 121, 41 insere*: INSCR. Wiener Denkschr. 54, 2 (1911) 256 p. 140 (*in Lydia*) ⟨. . . ιο⟩ν -ο⟨ν τ⟩ὸν κράτιστο⟨ν⟩ συγκλητικὸ⟨ν τ⟩α⟨μίαν⟩ κ⟨αν⟩δίδα⟨τ⟩ον *eqs.* *p. 121, 51 insere*: INSCR Cagnat, Année épigr. 1902 n. 11 b I 15.
Dextriānus. INSCR. Röm.-germ *eqs. nunc legitur*: [CORP.] XIII 11757. *p. 121, 84 insere*: INSCR. Cagnat, Année épigr. 1902 n. 11 b I 13 (*in castris Lambaesit.*) Vmbilius -us. CORP. VIII.
1. Diāconus. *insere p. 122, 81*: EPIST. Euseb. (Hil. coll. antiar. A II) 2 omnes qui mecum sunt, maxime -us.
Diadochus. *p. 123 post l. 38 insere*: INSCR Wiener Denkschr 54, 2 (1911) 47 p. 25 (*in Lydia; ca. a. 217/8*) Μ. Αὐρ(ήλιον) -ον Τρυφωσιανὸν ἱππικόν. *cf. ibid.* 48 p. 26.
Diadūmeniānus. *ad p. 123, 65/7 adde*: INSCR. Dessau 8919.
Diadūmenus. *p. 124, 27* INSCR. Notiz *nunc*: [CORP. VI] 37355; *inserenda est in l. 25 ante* XV *p. 124, 54 insere*: [CORP VI] 37763ᵃ.
Diāna. *p. 127, 15 pro* INSCR. Dessau 9241 *scribe*: [CORP XIII] 12048. *p. 127, 19 adde*: *cf. p. 283, 28 in addendis ad p. 133, 51. ad p. 127, 53 'notatur D' adde*: INSCR Dessau 3240. *ibid. scribe* 2214 *pro* 2114. *p. 128, 48 pro* INSCR. Dessau 9041 (*immo* 9241) *scribe*: [CORP. XIII] 12048 (*ibid.*). 12036 (*in Germ. inf.*). *p. 131, 9 insere*: [CORP. III] 7260 polos Cerer(is) -am s(ua) p(ecunia) consecravit. *p. 133, 2 in fine pro* 1070 *scribe* 1670. *p. 133, 51 insere*: Germetitha: INSCR. Öst. Jahresh. 16 (1913) Beibl. p 206 (*in Moesia inf.; in ara*) Deanae Germetithae sacrum. *p. 133, 55 insere*: ? initia: INSCR. Schr. d. Balkankomm. Ant. Abt. 4 (1906) 174 (*in Thracia*) ⟨D⟩iana ⟨i⟩nit⟨i⟩a (*cf. adn.*). *p. 135, 45 insere*: [CORP. I²] 568 (*item*). *ad* **Diānius** *nom. gent. p. 136, 22—25 adde*: *fort. nom sing* SVBSCR. syn Sardic. or. a. 343/4 (Hil. coll. antiar. A IV 3) 17 (*per coniect*) -us episcopus a Caesarea (*cf. Feder, Stud. zu Hilar. II 75*). *ad* Diānēnsēs: *p. 136, 58 pro* p. 113, 16 *scribe*: p. 213, 16. *p. 136, 65 post* 22425 *adde*: 22490.
Dianemus *cogn. vir.* CORP. VI 36163 Aem(ilius) -m(us) *sacerdos*.
Dic⟨. ?.⟩ *cogn. mul. gr. inc.* CORP. I² 1267 (= VI 14261) Caltiae P. f. Di⟨. . .⟩ Valeria C. f. Dic⟨. . .⟩.
Dicē. *ad p. 139, 40—42 adde*: INSCR. Wiener Denkschr. 57, 1 (1914) 134 p. 95 (*in Lydia; saec. III*) Κορ(νηλία) -η Ἡρακλείδου.
Dicaeō *nom. mul. gr. inc., Δικαιώ.* PLAVT. Men. 736 *trad.* deceo. *cf. p. 69, 63 et K. Meister, Lat.-gr. Eigenn. I 25 adn. 2.*
Dīdius. *pro* 'INSCR. . . . (*Romae*)' *p. 145, 37/8 scribe*: [CORP. VI] '37153, 3. 6. 38283'. *p. 145, 73 insere*: [CORP. XIII] 12058 (*Coloniae Agr.*) Q. -di Lemon⟨ia⟩ Euhodian⟨i p⟩raef. eq. al. I Thrac⟨um⟩.
Didymis. *p. 148, 11 sq. pro* 'INSCR. . . . *legitur*)' *scribe*: CORP. VI 37726 -is. *in titulo gemello* 37727 *legitur* Gemellus; *cf. p. 283, 54.*
Didymus. *p. 149, 17—19 intra uncos crassos adde*: PAPYR. Oxyrh. VIII 1122, 4 [*a. 407*] PAPYR. soc. Ital. III 184, 1 [*a 292*]. 222, 1. *deinde: de aliis v. Paulus, Prosopogr. d. Arsin. Nom. nr. 237—239 p. 34 sq.* *p. 149, 27 insere*: PAPYR. Florent. III 320, 3 (*a. 373*) Φλανίῳ -ῳ *eqs.* PAPYR. Monac. †8, 47 (*saec. VI*) Φλ(αούιος) -ος Σιλβανοῦ ἀπὸ βικαρ(ιανῶν) λεγε(ῶνος) Συήνης. *alios ex* PAPYRIS *exhibet Paulus, Prosopogr. d. Arsin. Nom. nr. 704. 1032 sq. p. 77. 105.* CORP. *p. 149, 29 insere*: [CORP VI] 37391 -o fecit Gemellus fratri (*gemellos nomine graeco et latino distinctos habes etiam p. 283, 46.* *p. 149, 32 insere*: PAPYR Florent. I 6, 2 (*a. 210*) -ου Μαικήνα (*sc. υἱοῦ.* 6, 20 -ου). CORP.
Dignus, -a. *p. 151 intra l. 39 et l. 40 insere*: INSCR. Öst. Jahresh. 18, 1905, p. 107 III 11 (*in Norico; a. 205*) Kan(ius) -us *centonarius.* CORP. *p. 151, 52/3* INSCR Revue *eqs. nunc legitur* INSCR. Dessau 9488; *post* Saturninae *adde* c(larissimae) p(uellae).
Dimn(. . .). INSCR. Notiz. *eqs. nunc legitur*: CORP. VI 37555.
Δινδας *cogn. vir. barb. inc.* INSCR. Arch.-epigr. Mitt. a. Öst. 1894 p 190 (*in Moesia inf.; lect. dub.*) Αὐρ(ήλιος) -ας Τυσεάσου.
Dīnippus *cogn. vir. gr., Δείνιππος.* INSCR Philol. Woch. 1921, 88 sq (*Corinthi*) Ti. Claudio P. f. Fab(ia) -o II vir(o) . . . trib mil leg. VI.
Dio(n). INSCR. Notiz *eqs. p. 159, 6/7 nunc*: [CORP VI] 38088ᵃ. *insere p. 159, 14*: [INSCR. graec.] XII 9, 916, 10 Σεπτόμιος Δίων *gymnasiarchus.* INSCR. Pergamon II 752 (*in fistula*) Κ(λαυδίου) -ος.
Dioclēs. *p. 161, 20* INSCR. Bull. comm. . . . 1902 p. 82 *nunc*: CORP. VI 37367. *p. 161, 27 insere*: [CORP. XI] 7602 (*Caere; a. 39 a. Chr.*) P. Caprili(us) P. l. Dioc⟨l⟩e(s). *in fine l. 34 adde*: INSCR. Pergamon II 485, 12 *Α. Ἰούλιος -ῆς thiasotes.*
Diocletiāna. *p. 163, 47 adde*: INSCR. Philol. Woch. 1921, 824 n. 6 (*in Cappadocia*) ⟨Δ⟩ιοκλητιανή.
Diodo(. ?.). *adde p. 163, 64*: CORP. I² 667 (= III 716; *Samothrace*) Diodo⟨tu⟩s A⟨t⟩enogenis. 668 (= III 7369; *ibid.*) Beitus (*i. Βῖθυς*) Diodo. *cf.* Diodōrus *p. 164, 8 et* Diodotus.
Diodōrus. *adde p. 164, 8*: *cf.* Diodo(. ?.). *p. 165, 17 adde*: [CORP. X] 4670 (= I² 713) -or. *p. 165, 23 ante* 7166 *insere*: INSCR. Bull. corr. hell. 23 (1899) p. 70 n. 15, 12 (*Deli*) Λεύκιος Ὡράριος Λευκίου -ος. CORP. III. *p. 165, 23 ante 'in insula' insere*: = I² 2261. *p. 165, 25 insere*: INSCR. Wiener Denkschr. 54, 2 (1911) 142 p. 69 (*in Lydia; a. 236/45*) Αὐρ(ήλιος) -ος. *ibid. filius eius* -ος. *p. 125, 26 insere*: PAPYR. Florent. III 382, 6 (*a. 222/3*) Ἰουλίῳ ⟨Δ⟩ι⟨οδ⟩ώρῳ. *ibid. pro* PAPYR. Rainer I 1, 34 *scribe*: PAPYR. Rainer I 34, 1 (*v. Paulus, Prosopogr. d. Arsin. Nom. 242 p. 35; alius ibid. 241 p. 35*). *p. 165, 29 insere*: *signum*: PAPYR. Tebt. II 320, 1 Σερήνῳ τῷ καὶ -ῳ.
Diodota. *p. 165, 36 post* Tuccia L. l. -a *insere*: (*huius libertus, ut videtur*, 37436 L. Tuccius -ae l. Primus patronus).
Diogenēs. *ad p. 167, 2/4 n. 17 adde*: COD. Iust 4, 20, 17 (*a. 293*) -i et Ingenuo. *cf. etiam Lessert, Fastes prov. Afr. II 309.* *p. 167, 50 scribe*: CORP. I² 1413 (= VI 37820). *p 168, 7 in fine ante* II 567, 2, 15 *insere*: II 362 pag. XII 3. *p. 168, 8 insere*: [PAPYR.] Th. ad. 37, 1.
Diogeniānus. *p. 168, 42 adde*: INSCR. Wiener Denkschr. 54, 2 (1911) 154 p 74 (*in Lydia; a. 141/2*) -ος. *ibid. fem.* -ή: 132 p. 58 (*ibid.*) Αὐρ(ηλία) -ῇ.
Diogenis. INSCR. Notiz. *p. 168, 47 nunc*: [CORP. VI] 37739.
Diognētus. *de episcopo Nicaeae Bithyniae p. 168, 73 sq. cf. Feder, Stud. zu Hilar. II 111.* *p. 169, 7 intra uncos crassos adde*: *fort. idem sine nom. gent.* PAPYR. Florent. II 278 I 8. IV 21.
Diomēdēs. *ad 'in nom. locorum' (p. 170, 58) adde p. 170, 73*: ITIN. Anton. Aug p 331, 5 (*in Thracia*) stabulo -is. ITIN. Burdig. p. 603, 3 ad stabulo Dio⟨. . .⟩ *cf. Miller, Itin. Roman. p. 524 s. Topiro et Consinto.* *p. 171, 34 post 'cogn.' insere*: '(*cf. etiam l. 17. 21. 22. 32*)'. *p. 171, 50 insere*: [CORP. VI] 37535 Aulus Numisenus -es.
Dionȳsius. *ad p. 174, 52 'scribitur* Dionis-': *adde*: [CORP.] VI 37421. 37462. VIII 28018. *p. 176, 32 pro* VI 254 *lege* VI 255 *sq.* *p. 176, 34—36 adde*: *cf. Lessert, Fastes prov. Afr. II 8.* *p. 176, 49 insere*: SVLP. SEV. epist app. 6, 3 -us. *p. 176, 84 pro '174, 59' scribe*: '177, 4. 24. 77 *et addenda ad l.* 27. 71. 78'. *p. 177, 26 post* III 835, 1 *insere*: [*cf. Paulus, Prosopogr. d. Arsin. Nom. 243 p. 35*]. *ibid. pro* PAPYR. Ital. 79, 1, 25 *scribe*: PAPYR. soc. Ital. I 79, 1. 25 [*a. 216/7*]. III 162, 24 *et saepius.* *p. 177, 27 scribe* I 32, 1 *et insere* τῷ *inter* Κασίῳ *et* καὶ. *p. 177, 71 insere*: INSCR. graec. XII 9, 947 Τίτον Φλαούιον Φλαουίου υἱὸν Σαβεινιανὸν τὸν καὶ -ον ἥρωα. INSCR. Bull. corr. hell. 23 (1899) p 70 n. 15, 10 (*Deli*) -ος Νόυιος Λευκίου. 36 (1912) p. 58 n. 2 (*ibid.*) -ος Ὀκτάυιος. CORP. inscr. graec. 2322 ᵇ 21 (*ibid.*) -ος Κοσσίνιος. CORP. *p. 177, 74 pro* test. *scribe* tess. *p. 177, 78 insere*: PAPYR. Florent. I 63, 2 (*saec. III*) Αὐρήλιος Ἀπολλώνιος ὁ κα⟨ὶ⟩ -ος (*cf. adn.*). PAPYR. Tebt. II 354, 3 Νεμεσια(νῷ) τῷ κ(αὶ) -ῳ. II 295, 3.
Dionȳsia *cogn. mul.* *p. 177, 80 insere*: *huc fort.* 2. Donusa *i. e.* D(i)onus(i)a *p. 237, 25.* *p. 178, 12 insere*: [CORP. VI] 38010 Antoniae *et dele p. 178, 26 sq.* INSCR. Notiz. *eqs.* *p. 178, 25 insere*: INSCR. graec. XII 9, 846 Ἀγνατία (*i. Egnatia*) -α. CORP. *p. 178, 27 adde*: *sine nom. gent.* CORP. VI 8880 -ae Ti Caesaris Aug. ornatrici.
Dionȳsodōra. *adde*: INSCR. Pergamon 2, 311 Φλ(άβιος) Διονυσόδωρος μετὰ τῆς θυγατρὸς -ας.
Dionȳsodōrus. *p. 178, 41/2 insere in uncos*: 'INSCR. Schr. d. Balkankomm. Ant. Abt. 4, 1906, 96 II 18 [*in Thracia; saec. III post med.*]. *cf. addenda ad l. 46 et l. 42 sq.*' *p. 178, 46 insere*: *signum*: PAPYR. Genav. 44, 1 (*a. 259*) ⟨Αὐρήλιος (*cf. p. 178, 41 sq.*) Ἀντω⟩νεῖνος ὁ καὶ Δι⟨ονυσό⟩δωρος. *suppletum ex l. 29.*
Dionȳsus. *p. 179, 12 insere*: INSCR. christ. Rossi suppl. 1791 p. 122 (*a. 388*) Dionisus. CORP.
Dioscoridēs. *p. 182, 48 insere*: INSCR. Schr. d. Balkankomm. Ant. Abt. 4 (1906) 103 (*in Thracia*) Πό(πλιος) Αἴλ(ιος) Διοσκου⟨ρίδης Φιλιπ⟩ποπολείτης ἱερ⟨εὺς . . .⟩ καὶ ξυστάρχης.
2. Dioscorus. *insere p. 184, 29*: INSCR. Lessert, Fastes prov. Afr. II 387 (*in Mauret Caesar.*) M. Vlpius -us.
Diphilus. *p. 186, 35 insere*: SVET. frg. 3 p. 9, 17. *p. 186 intra l. 52 et 53 insere*: INSCR. Dessau 9511ᵃ (*Cumis, ut dicitur, repertum; in rota aenea*) C. Caedicius (mul.) l. -us Demetrae. CORP.
Dis. *p. 190, 48 insere*: [CORP.] VIII 9021 -i.
Discus. *p. 191, 67 insere*: CORP. VI 37408ᵇ Ti. Iulius -us.
ad **Diuccius** *et* **Diucia** *cf.* Diuc. *l. 64 in addendis ad p. 194, 53.*
Dīviciānus. *adde in fine*: [CORP. XIII] 11663 (*in Germ. sup.*) -o.
Dīvicius. *p. 194, 53 insere*: [CORP. XIII] 11376 -us Ianci fil. 11377 Diuc. (*i.* Diuc(ius) *vel* Div(i)c(ius)).
Dīvilla *nom. mul celt. cf.* Divilius, -a. CORP. XIII 11678ᶜ (*in Germ. sup.*) Secundinius Attillus et -a.
Dīvitēnsis. *p. 195, 59 insere*: [CORP.] XIII 11828 n(umeri) Divit. Gordian⟨orum⟩ (*cf. p. 195, 54*).
Dīvixtus, -a. *p. 196, 22 insere*: [CORP. XIII] 11664 -a⟨e⟩.
Dīvōrum Porticus. EVTR. 7, 23, 5 *Domitianus* Romae . . . multa opera fecit, in his . . . -orum Porticus. *inde* HIER. chron. a. Abr. 2105 PROSP. chron. I p. 417, 516 CASSIOD. chron. II p. 140, 727. *cf.* ORIGO Rom. chron. I p. 146, 17 *c. adn.*
Diza. [Ephem.] IX 658 *p. 198, 59 nunc*: CORP. VI 37261.
Διζᾶς *nom. vir. thrac. cf.* Diza. INSCR. Schr. d. Balkankomm. Ant. Abt 4 (1906) 185 (*in Moesia inf.*) Αὐρ(ήλιος) -ᾶς Λουκίου (*sc.* ἀπελεύθερος) ἱερεὺς (*sc.* Σαβαζίου).
Dobras. INSCR. Revue archéol. *eqs. nunc*: INSCR. Dessau 9276.
Docetius, -a. INSCR Notiz. *eqs. p. 200, 34 nunc*: [CORP. VI] 39025.
Doctus. *p 202, 16 insere*: [CORP. XIV] 4273 (*in Nemore Aricino; bis*) C. Fundilius -us Apollinis parasitus.
Domatius, -a. *p. 210, 67 insere*: INSCR. Schr. d. Balkankomm. Ant. Abt. 5 (1907) p 94, 9 -a Sp. f. Prim⟨. . .⟩.
2. Donusa. *adde*: *cf.* Dionysia *addenda p. 284, 37.* *Leumann.*
[*Leumann*]

digitized by Thesaurus Linguae Latinae